
image
not
available



CATALOGVS BIBLIOTHECAE BVNAVIANAE

TOMVS I


AVCTORES ANTIQVOS
SACROS ET PROFANOS
OPERA VARIA, SCRIPTORES HISTORIAE
LITTERARIAE, PHILOLOGOS, EPISTOLOGRAPHOS,
RHETORES ET POETAS
EXHIBENS,
IN PARTES TRES TOTIDEMQVE VOLVMINA
DISTRIBVTVS.



LIPSIAE
IMPENSIS VIDVAE B. CASP. FRITSCHII.
TYPIS BREITKOPFIANIS.
CIↃ IↃ CC L.







LECTORI

S. D.

I. M. FRANCKIVS

ILLVSTRISS. COMITIS BVNAVII a BIBLIOTHECA.



Quo magis eſt hoc totum Catalogi Bibliothecae Bunauianae inſtitutum nouum et a conſueto deuium, ad vſum tamen publicum apprime comparatum, eo magis conſilium, rationem et finem eius, adcurate tibi, quicunque haec legis, explicari, et tua, et noſtra, qui haec damus, ne indicta cauſſa iudicemur, intereſt. Quod dum facere, quam fieri poteſt breviſſime, iubeor, de vſu hiſtoriae litterariae et neceſſitate librorum notitiae multa hic diſſerere nec licet, nec libet, cum pluribus, iisdemque clariſſimis, ingeniorum monumentis iſtud argumentum frequentatum ſit. Neque in tanta libro-

rum copia et varietate, quibus inde ab artis typographicae inuentae tempore ornata partim, partim onerata, eſt respublica litteraria, dubium, opinor, cuiquam erit, cognitionem eorum ſolidam et adcuratam, eruditionis hodiernae partem facere non minimam, ideoque optime, qui re conſiliisque iuuare hoc ſtudiorum genus contendant, de publicis mereri, commodis. Expetitus iam diu eſt, et diutius expoſcetur, conſentientibus omnium eruditorum votis, Index librorum vniuerſalis, ſuis numeris abſolutus. Cogitanti enim, in immenſum iam paene creuiſſe librorum numerum; augeri eundem ferme quotidie nouis, in omnibus orbis, qua cultior eſt, partibus editis; plures illorum, in exteris praeſertim regionibus emiſſos, ad noſtram plane non peruenire notitiam; plurium item memoriam, vbi vix nati fuerint, perire: quin denique reputanti ſecum, tam longum tamque vaſtum opus ipſam vitae breuitatem, rerumque humanarum ſortem, fere excedere, iudicatu facile erit, eiusmodi Indicem ab omni parte perfectum fruſtra exſpectari. Non defuere quidem, qui, vt huic inopiae mederentur, Bibliothecas, quas inſcripſerunt, Theologicas, Iuridicas, Medicas, Philoſophicas, et id genus alios librorum indices, ſat magno numero, ediderunt. At licet hi ſua digni ſint laude, nec fructu libri eorum careant, pertinet tamen hic fructus ad pauciores, quod vnius modo diſciplinae ſcriptores percenſent. Praeterea raro contigit auctoribus occaſio inſpiciendi ipſa et diiudicandi, quae in indices ſuos retulere, ſcripta, vnde factum, vt ſaepius vel decepti fallaci-

bus

bus librorum titulis, vel delufi aliorum de iisdem iudiciis temere latis, varios admiferint errores. Maior idcirco magisque communis videtur vfus, quem praeftant catalogi bibliothecarum, delectu librorum aeque ac numero infignium, in quibus libri, argumento probe cognito, in fuas claffes rite digefti, fecundum aetatis, qua fcripti funt, ordinem, exhibentur: dummodo non, vt fit, tum demum, cum triftem venditionis fortem fubire debent, libri congregati, conficiantur hi indices, quippe quo tempore, ea cura et diligentia, quas pofcit hic labor, condi nequeunt.

Bibliotheca Bunauiana, poftquam intra triginta fere annos ad illud amplitudinis fplendorisque faftigium euecta eft, quod inter priuatas quidem paucae attingunt, Illuftriffimus Conditor atque Poffeffor talem eius Catalogum, qui vfui et fibi, et emolumento vniuerfae effet rei litterariae, confici iuffit. Effet hic locus dicendi nonnulla de cura, ftudio, et fumtibus, tam egregio apparatui colligendo liberaliter impenfis, vt et reliqua attingendi Excellentiffimi Comitis in rem cum publicam, tum litterariam, merita, nifi aliam mihi legem fcriberet Ipfius animi moderatio, mearumque virium confcientia. Hoc tantum de Bibliotheca Eius monere integrum mihi eft, quod non haereditatibus, non largitionibus, nec cuiuscunque generis alienis fubfidiis, fed fui vnice conditoris magno animo, amorique erga bonas litteras, fuam debet originem et incrementa. Videtur fane librorum ftudium Bunauiae genti, haereditario quodam iure

 a longo

a longo tempore, fuiſſe quaſi proprium, dum Ioh. Trithemius iamiam initio ſeculi XVI in Epiſtolis p. 297 commemorat bibliotheca ſibi comparata clarum quendam Henricum Bunauium. De noſtra certe idem, quod Celeb. Conringius in epiſtola ad Boineburgium de Bibliotheca Auguſta Wolfenbuttelenſi, inter eiusdem admiranda refert, iure praedicari poteſt, quod nimirum ſolius ſui conditoris induſtria collecta, ſolius aere emta, ſolius opera quam optime diſpoſita, ſolius cura et auſpiciis in catalogum relata, ſolius impendiis aptiſſimum domicilium acceperit, quod poſtremo non ſolius duntaxat, ſed plane vnius eiusdemque conditoris ſtudio ad ſummam perfectionem deducta ſit. Locus, vt hoc obiter dicam, quo quidem nunc ſplendide habitant congeſta haec illuſtrium ingeniorum monumenta, Nethnicium villa amoeniſſima eſt, Dresda meridiem verſus non niſi dimidio milliario diſtans, quem ob loci ſitum Bunauiana aeque, atque illa Iulii Martialis olim, dici meretur:

Ruris Bibliotheca delicati,
Vicinam videt vnde lector vrbem.

Iam de conſilio et diſpoſitione huius Catalogi, de cauſis item, vnde natum omne hoc inſtitutum, breuiter exponam. Quam diu Ipſi Illuſtriſſ. Poſſeſſori bibliothecae ſuae et adeſſe, et praeeſſe, acceſſionesque ſua manu ordinare licuit, nullo fere indiguit catalogo, tam felici praeditus memoria, vt, quem vel ſemel manibus verſauit, legitque, librum, quouis tempore ea ſtatim ſuggerat. Saepius hoc ipſe, cum modo

ad

ad bibliothecam acceſſiſſem, expertus atque miratus ſum, quando, dum forte inter ſermones de aliquo libro, vel libello, incideret quaeſtio, ſtatim quae adſit editio, qua forma, quo habitu externo, quo loco repoſitus ſit, eadem facilitate, ac ſi modo de manu depoſuiſſet, indicauit. Poſt multorum vero annorum abſentiam, et librorum apparatum inſigniter auctum, quos perluſtrare et familiares ſibi reddere, vt conſueuerat alias, ante quam forulis conderentur, haud potuerat, de conficiendo indice coepit cogitare. Et cum praeter haec, indicem vniuerſalem ſecundum diſciplinas rite ordinatum deeſſe adhuc ſciret, nec vtilitatem eiusmodi operis, ſi exiſteret, permagnam ignoraret, commouerunt haec Ipſius animum ad litteras omni modo iuuandas ſemper procliuem, vt aliquot abhinc annis, hunc, quem vides, catalogum, ad ſuos et aliorum vſus condi iuberet. Primam in eo conficiendo legem hanc eſſe voluit, vt ſecundum diſciplinarum iuſtum ordinem, Scriptores quicunque de quocunque vel maxime raro ac ſingulari argumento, in certas diuiſi et ſubdiuiſi claſſes, cum ſui ordinis aliis generatim iuncti conſociarentur, iidemque non formae librorum externae, ſed ſolius argumenti, habita ratione, vt, qui cuiuſque exſtarent in Bibliotheca Bunauiana auctores, vno veluti conſpectu apparerent. Alterum, quod Illuſtriſſ. Comes mihi catalogum in ordinem redigenti neutiquam negligendum iniunxit, hoc fuit, vt non ſolum libros iuſta volumina conſtituentes ad ſuas referrem claſſes, ſed commentarios etiam minutos, diſſertationes,

pro-

prolufiones et fchediafmata, iftis, fi argumento effent focii, etiam loco focios darem. Nec diffimulandum, effe faepius maioris momenti res in hifce differtationibus, quam in maximae molis voluminibus, reconditas. Adferuari proinde iftae, et notiores, quam funt plerumque, reddi, eo magis merentur, quo facilius oculis fefe fubducunt, et quafi vix natae moriuntur. At hoc maxime fingulare propriumque huic Catalogo, paucis exceptis fcriptorum hiftoricorum indicibus, iure dixerim, quod non tantum fiftit fcripta de aliqua re ex inftituto et feparatim edita, fed illuc etiam fpectantia, aliis libris, vbi nemo facile quaereret, inferta. Multa fcilicet de multis rebus fcripta et difputata in vtramque partem funt, eaque non fingularibus libris, aut voluminibus, fed epiftolis faepius, obferuationibus, praefationibus, aliisque minutis velut codicillis, hinc inde difperfis ac latentibus. Haec igitur, pro inftituti huius ratione, ex ephemeridibus litterariis, operibus eruditorum iunctim editis, aliisque id genus collectionibus, excerpenda fingula et ad fuas referenda claffes fuere. Commendauit inter alios, et vtiliffimam cenfuit hanc eandem ordinandi catalogi rationem iam olim, Cl. Hottingerus in Bibliothecario, quem infcripfit, quadripartito, quandoquidem, quod ille de conficiendo fcriptorum ecclefiafticorum indice praecipit, id in tali re in vniuerfum valet. Effe nimirum, ait, non obiter tantum operum et auctorum faciendam mentionem: themata et tractatus diftincte ex vaftis illis voluminibus operum feparanda, fepara-

ta

ta in certas claſſes redigenda, nec ad talem indicem grandes modo tomos, ſed et theſes, programmata, praefationes, et quidquid in hunc veniat cenſum, debere referri. Quae quidem monita, vt eſſe ſaluberrima nemo non videt, ita in concinnando praeſente catalogo, quo certior inde redundaret ad omnes vtilitas, haec eadem ratio ineunda viſa eſt. Porro, cum ad adcuratiorem librorum cognitionem haud parum conferat, titulos eorum habere plenos, nec nimis praeciſos, nihil hic in iſtis, quod quidem ad rem pertinere videbatur, omiſſum eſt, typographorum etiam nomina, quod nonnunquam vel ex his iudicari poteſt de pretio auctoritateque editionum, indicata ſunt. Raritatis notas addi libris Illuſtriſſ. Comes noluit, ratus his facile carituros per ſe ſcientes

Quid diſtent aera lupinis;

imperitis vero, formulis iſtis ſolemnibus: liber rarus, rariſſimus, raritatis immenſae, ſtupendae etc. parum conſultum fore. Norunt praeterea omnes, raros libros raro eſſe bonos. Plurimos ipſa argumenti leuitas et impietas, vel ſicca et futilis tractatio, vel obſcurum denique aut ſtrigoſum dicendi genus, raros dicam, an contemtos? effecerunt. Qui tamen ſunt libri, non a raritate ſolum, ſed a praeſtantia et vſu etiam, commendabiles, horum indices et recenſiones dedere viri quidam erudititi, in hoc ipſo opere adducti.

Illud conſtitutum initio erat, vt ſubiicerentur ſingulis libris breuia de iisdem eruditorum iudicia, vel indicarentur ſaltem ephemerides rei librariae praeſentis, in quibus recenſio illorum quaerenda eſſet. Nec, quantae hoc foret vtilitatis, latebat. Sed, praeterquam quod huius rei fructum non omnes, verum potius ii tantum percepturi videbantur, qui ephemeridas iſtas multitudine voluminum ſumtuoſas, aliosque plures, qui citandi fuiſſent, libros, ad manus haberent, metus erat, ne catalogus in nimiam excreſceret magnitudinem, eoque ipſo, quo vtiliorem efficere eum ſtuduiſſemus, parabilis redderetur paucioribus. Proinde, omiſſis his, raras modo notulas paſſim adſperſas inuenies, easdemque aut auctores, ſi illi vel anonymi, vel pſeudonymi, erant, detegique poterant, concernentes, aut librum ipſum, cui ſubiectae ſunt, ſi quando dignum aliquid et neceſſarium ſcitu de eo monendum eſſet.

Ipſi ſub titulos certos ordinati ſcriptores, non, vt fieri conſueuit, exhibentur promiſcue. Qui generatim tractant argumentum quoddam, praemiſſi iis ſunt, qui ſpeciatim id perſequuntur, ſiue in eius modo parte explicanda verſantur. Seruatur porro inter hos aetatis, qua quisque vixit, vel ſcripſit, ordo, ita, vt primum antiquiores, deinde recentiores, producantur, et, quid de quolibet argumento, quacunque aetate, vel ſenſerint veteres, vel hos aemulati recentiores, quid pertractatum a multis,

multis, quid a paucis, vel a nemine adhuc ſit, ſtatim liqueat. Poteſt hic ſubinde peccatum a me eſſe, cum dubia et incerta multorum ſcriptorum aetas ſit, ac ſaepius, quando ingenii eorum foetus lucem primum adſpexerint, nullo pacto ſciri queat. Sed veniam, ſpero, dabunt facile aequi cenſores, huiusmodi erroribus, qui, in opere praeſertim tam longo, a nemine, niſi extra errandi ſortem conſtituto, prorſus euitantur. Denique ſingulis libris ſubiunctae ſunt, ſi quae exſtant, verſiones, cenſurae, defenſiones, et quaecunque ad illuſtrandos aut melius intelligendos eos aliquid faciunt. Claſſium diſpoſitio et ſeries licet pendere ex arbitrio cuiusuis videatur, nec adeo, ſi modo verum non intercipiat vſum, aduocatione vel interprete indigeat, iuuat tamen hic ordinem in illis conſtituendis ſeruatum, et in poſterum ſeruandum, vt ad normam ab Illuſtriſſ. Comite praeſcriptam directus eſt, paucis explicare. Vulgares iſtae quatuor, quas faciunt Scientiarum claſſes, quae ſunt Theologia, Iurisprudentia, Medicina et Philoſophia, ad quam etiam Hiſtoricos, Mathematicos, Philologos et Litteratores referunt, vſu quidem receptae ſunt, conficiendisque librorum catalogis adhiberi ſolent. Verum nimis deflectit hic ordo ab ipſo diſciplinarum et artium, quo inter ſe iunctae continentur, ordine et natura, quam vt huic poſſit conuenire inſtituto. Alium igitur indoli et nexui diſciplinarum conuenientiorem ſequi viſum eſt. Harum omnium, ſi finem conſideres, genus duplex eſt. Alterum per ſe vtile, fru-

ctuosum, et humano generi necessarium, alterum vero illud, quod viam ad istas breuius feliciusque percipiendas monstrat, atque perceptas ad vsum societatis humanae transferre docet. Licet autem prius horum longe praestantius altero recte iudicetur, verumque artium et scientiarum pretium, non subtilitate, ambitu et iucunditate illarum, sed vsu potius, quem rebus humanis praestant, dimetiendum sit, manet tamen et has disciplinas earumque cultores suus omnino honos, quibus tanquam necessariis ad caeteras vtiliores ducibus vtimur, et vel hoc ipso lato auxilio salutem promoueri humanam intelligimus. Dum itaque manifestum est, hoc genere litterarum, quae ab humanitate nomen ducunt, et elegantiores etiam iure quodam suo dicuntur, imbutum probe esse hominem studiosum debere ante, quam ad praecipuas et sublimiores scientias accedat: scriptores, qui in illis operam in primis posuerunt, reliquis praemitti omnibus fas est. Inter hos, nemo, opinor, mirabitur Graecis Romanisque in hoc indice primum fere locum datum esse. Namque si omnem ingenii cultum ac liberalem disciplinam ab hisce solis auctoribus, post discussas superiorum temporum tenebras, ex squalore protractis, ad nos demum dimanasse certum est, quod profecto ita esse, nemo, nisi expers rerum omnium, quae ad studia pertinent, potest ignorare, ipsi illi auctores, locum, quem hic occupant, satis, vel tacente me, tuentur. At magis forte poterit mirum videri nonnullis,

agmen

agmen inter veteres, de quibus modo dixi, auctores, ducere ſacrum Codicem. His breuiter reſpondeo, ideo hoc fieri, quod conſtans ſemper ac conſentiens fuit, et adhuc eſt, piorum doctorumque hominum opinio, hunc librum, non modo antiquitate, veritate et vſu, quoſcunque ſuperare ſcriptores, ſed etiam, ſi argumentum ſpectes, verum ac primarium ſapientiae theſaurum aeſtimari et poſſe, et debere. Quo haec omnia ordine in catalogo relata ſint, videre licet ex claſſium conſpectu, huic praefationi ſubiuncto. Ad eam modo hic partem, quae veteres ſiſtit ſcriptores Graecos atque Latinos, pauca monebo. De multorum aetate cum certo ſatis non conſtet, nec locus hic eſſet conferendi inter ſe et componendi doctorum de hac re ſententias, duce potiſſimum vſus ſum in iſto negotio Celeb. Fabricii Bibliotheca Graeca et Latina, interdum tamen et aliis in conſilium adhibitis. Additi cuilibet veterum ſcriptorum ſunt ſui interpretes ac ſcholiaſtae, ſeu quicunque commentariis aut notis ſcribendis eos enarrare adgreſſi ſunt: nec ſolum illi, qui totum aliquem librum, ſed etiam, qui partem eius nonnullam, vel locum ſingularem, animaduerſionibus ſuis illuſtrarunt. Fuere praeterea poſt Chriſtum natum plures, qui, cum Graece, tum Latine, de rebus potiſſimum ſacris et eccleſiaſticis, ſcripſerunt, quosque Patres eccleſiae appellare mos eſt: horum quidem monumenta ſingularem aliquando et magis proprium in hoc indice locum ſortientur.

Habent et Iudaei atque Muhammedani ſuos, quos iactant, eruditionis, a noſtra multis modis diuerſae, fontes. Illorum quidem, quod conſtat, omnis fere doctrina potiſſimum a maioribus traditis et in Talmud congeſtis opinionibus, horum autem Alcorano, centone iſto a Muhammede conſuto, nititur. Iam ſint licet impuri, ſint putidi hi fontes, ſit falſa maximam partem aut abſurda, quae inde deriuatur, ſcientia; neque tamen abludens plane ab inſtituto hoc, neque a loco, quo indicandi erant omnis eruditionis humanae fontes, alienum eſt viſum, duobus celebratiſſimis libris, qui tales omnino creduntur eſſe, Talmudi ſcilicet et Alcorano, paucas tribuere pagellas.

Opera eruditorum varia in vnum collecta corpus iunctimque edita, quae quidem diuerſa ad diuerſas diſciplinas pertinentia ſcripta complectuntur, iam viderunt alii, qui in ordinandis librorum catalogis verſati ſunt, alio referri, niſi in ſeparatam ipſisque propriam claſſem, commode haud poſſe. Hanc quoque hic adſignare illis, et hoc quidem, quem habent, loco, placuit, cum, quia non ad vnum, ſed ad varia doctrinarum genera, ſubſidia praebent, tum quoniam in ſubſequentibus ſingularum artium ac diſciplinae claſſibus frequentius ſcripta ex his collectionibus excerpta adducuntur. Adduci vero partes, ante quam de toto lectori conſtaret, inconueniens videbatur.

Dictae ſunt, opinor, cauſſae, cur Scriptores adhuc a me commemorati in hoc catalogo praecedere iuſſi ſint. Liquet

ex

ex iisdem, quo consilio illos proxime sequantur singularum artium liberalium auctores, illi videlicet, qui de cognitione librorum et omni re litteraria exponunt, Philologi item, Rhetores et Poetae. De hisce omnibus sigillatim, ordineque in illis seruato exponi opus non est, cum, quia per se, quidquid huius est instituti, probatum iri intelligentioribus confido, tum quoniam ea facile ex Conspectu, huic volumini praemisso, ad quem rursus, vt ante, lectorem ablego, cuiuis patebunt. Seriem reliquarum humanitatis artium disciplinarumque, et librorum ad illas pertinentium, continuabunt Tomi hunc priorem secuturi. Exhibebit enim Tomus II Historiam vniuersalem partesque rerum ab hac non separandas, Chronologiam, Geographiam, Genealogiam et Heraldicam; Historiam item antiquissimam cum Graeca et Romana, et nisi aliud suadeat proferendorum copia, antiquitatum et rei numismaticae auctores, Tomus III ecclesiasticam, Tomus IV Italiae et Germaniae, Tomus V et VI Hispaniae, Galliae, Britanniae, et reliquarum regionum gentiumque, historiam. Absoluto demum historicorum catalogo, enumerare constitutum est, illos auctores, quorum in primariis et sublimioribus scientiae locis, Philosophia, Theologia, Iure et Medicina, exstant ingeniorum monumenta.


Haec, Lector, praefari de huius instituti ratione licuit. Plura, fateor, de splendida Bibliotheca, cui hoc debet opus vsibus suis consecratum orbis litteratus, dici a me potuissent, nec ista scitu indigna, aut cuiquam, vt puto, ingrata, sed bre-

vitatis

vitatis ſtudio dicere non potui, nec debui. Vnum addo. Vident docti, quin etiam bibliopolae, quos libros habeat, quos habere curet, Bibliotheca Bunauiana, et qui inter commemoratos primo hoc Catalogi Tomo deficiant. Eſt animus Illuſtriſſimo Poſſeſſori augere hunc apparatum et ſupplere, quoad vitam Ipſi viresque conceſſerit Summum Numen. Gratiſſimam proinde rem illi facturi ſunt, quicunque ſcripta, quae adhuc deſunt, minutiora praeſertim, in regionibus exteris edita, vel in noſtris etiam oris rariora, ſubminiſtrare, aut, vnde conquiri poſſint, ſignificare voluerint.

Neminem puto fore litterarum, et eorum, qui has promouent, adeo parum amantem, quin pia mecum pro incolumitate ac ſalute tanti Muſarum Patroni vota nuncupet, vt ad ſeram vſque aetatem in rei tam publicae, quam litterariae, decus ac praeſidium ſuperſit, Suoque egregio theſauro litterario, nullo timore ſollicitatus, nullo aduerſo caſu interruptus, quod Plinius rectam ſinceramque vitam iure dixit, quam diutiſſime fruatur. Quod meum eſt, id ſedulo operam me daturum ſpondeo, vt reliquae huius Catalogi partes, quam primum per laborem operi tam vaſto grauique impendendum fieri poterit, ea perfectae prodeant ratione, quae cum voluntati Eius, cuius iuſſu et auſpiciis omne hoc agitur, reſpondeat, tum rei litterariae vniuerſae, cuius cauſſa ſuſceptum eſt inprimis, fructuoſa ſit. Nethnicii, in agro Dresdenſi, menſe Aprili a C. N. CIↃ IↃ CC L.

CON-



CONSPECTVS
TOMI I
CATAL. BIBLIOTH. BVNAVIANAE
PARS I
FONTES OMNIS ERVDITIONIS,
CVM SACRAE, TVM PROFANAE.
LIBER I
SACRI CODICIS EDITIONES.

CONSPECTVS TOMI I.

§. I.

§. I. *Dictys Cretens. et Dares Phrygius.*
II. *Hanno.*
III. *Hermes Trismegistus.*
IV. *Asclepius, s. Aesculapius.*
V. *Horus Apollo, s. Horapollo.*
§. VI. *Musaeus.*
VII. *Orpheus.*
VIII. *Palaephatus.*
IX. *Sibyllina Oracula.*
X. *Zoroastris Oracula.*

SECT. II. Scriptores Graeci ab Homero vsque ad Platonem.

§. I. *Homerus.*
II. *Hesiodus.*
III. *Tyrtaeus.*
IV. *Archilochus.*
V. *Alcman.*
VI. *Alcaeus.*
VII. *Sappho.*
VIII. *Solon.*
IX. *Anacharsis.*
X. *Phalaris.*
XI. *Aesopus.*
XII. *Stesichorus.*
XIII. *Mimnermus.*
XIV. *Ibycus.*
XV. *Theognis.*
XVI. *Pythagoras.*
XVII. *Theano.*
XVIII. *Simonides.*
XIX. *Phocylides.*
XX. *Anacreon.*
XXI. *Epicharmus.*
XXII. *Heraclitus, Ephes.*
XXIII. *Pindarus.*
XXIV. *Aeschylus.*
XXV. *Democritus.*
XXVI. *Themistocles.*
§. XXVII. *Sophocles.*
XXVIII. *Phrynichus.*
XXIX. *Philonides.*
XXX. *Ocellus Lucanus.*
XXXI. *Empedocles.*
XXXII. *Euripides.*
XXXIII. *Bacchylides.*
XXXIV. *Hippocrates.*
XXXV. *Herodotus.*
XXXVI. *Gorgias.*
XXXVII. *Antiphon.*
XXXVIII. *Andocides.*
XXXIX. *Thucydides.*
XL. *Cratinus.*
XLI. *Socrates.*
XLII. *Aeschines Socrat.*
XLIII. *Agathon.*
XLIV. *Plato, Comicus.*
XLV. *Lysias.*
XLVI. *Cebes.*
XLVII. *Eupolis.*
XLVIII. *Aristophanes.*
XLIX. *Ctesias.*
L. *Isocrates.*
LI. *Alcidamas.*
LII. *Xenophon.*

SECT. III. Scriptores Graeci a Platone vsque ad nati Christi tempora.

§. I. *Plato, Philosophus.*
II. *Isaeus.*
III. *Aristippus.*
IV. *Antisthenes.*
V. *Demosthenes.*
VI. *Demades.*
VII. *Aeschines, Orator.*
VIII. *Hyperides.*
IX. *Diogenes Cynicus.*
X. *Lycurgus.*
XI. *Chion.*
XII. *Aristoteles.*
XIII. *Alexander M.*
XIV. *Theophrastus.*
XV. *Autolycus Pitanaeus.*
XVI. *Dicaearchus.*
XVII. *Euclides.*
XVIII. *Crates.*

§. XXXIII. *Herodianus, Grammat.*
XXXIV. *Pausanias.*
XXXV. *Polyaenus.*
XXXVI. *Lucianus.*
XXXVII. *Galenus.*
XXXVIII. *Sextus Empiricus.*
XXXIX. *Diogenes Laertius.*
XL. *Oppianus.*
XLI. *Zenobius.*
XLII. *Agathemer.*
XLIII. *Athenaeus.*
XLIV. *Cl. Aelianus.*
XLV. *Nicomachus Gerasenus.*
XLVI. *Aelius Dionysius Halicarnass. Atticista.*
XLVII. *Apollodorus Architect.*
XLVIII. *M. Aurel. Antoninus Imp.*
XLIX. *Marcellus Sidetes.*
L. *Demetrius Phalereus.*
§. LI. *Hephaestio Alexandrinus, Grammat.*
LII. *Maximus Tyrius.*
LIII. *Iulius Pollux.*
LIV. *Alcinous.*
LV. *Philostrati.*
LVI. *Callistratus.*
LVII. *Iulius Africanus.*
LVIII. *Alexander Aphrodis.*
LIX. *Apsines.*
LX. *Herodianus Historic.*
LXI. *Plotinus.*
LXII. *Callinicus Sophista.*
LXIII. *Dionysius Longinus.*
LXIV. *Hesychius Alexandrin.*
LXV. *Dexippius Herennius.*
LXVI. *Porphyrius.*
LXVII. *Hierocles, Philosoph. Platon.*
LXVIII. *Helladius Besantinous.*

SECT. V. Scriptores a Constantini M. aetate vsque ad captam a Turcis Constantinopolin.

§. I. *Anatolius, Medicus.*
II. *Iamblichus.*
III. *Dexippus, Peripatet.*
IV. *Heliodorus.*
V. *Heliodorus Larissaeus.*
VI. *Libanius, Sophista.*
VII. *Maximus, Sophista.*
VIII. *Maximus Ephesius Philos.*
IX. *Iulianus Imp.*
X. *Oribasius.*
XI. *Aristaenetus.*
XII. *Themistius.*
XIII. *Himerius.*
XIV. *Harpocration.*
XV. *Paulus Alexandrin. Astrologus.*
XVI. *Pappus Alexandrin.*
XVII. *Theon Alexandrin. Mathemat.*
XVIII. *Aetius Amidenus.*
XIX. *Ammonius, Grammat.*
XX. *Eunapius Sardianus.*
XXI. *Nonnus Panopolites.*
XXII. *Synesius Cyrenaeus.*
§. XXIII. *Olympiodorus.*
XXIV. *Priscus, Rhetor et Sophista.*
XXV. *Zosimus.*
XXVI. *Cleomedes.*
XXVII. *Aphthonius.*
XXVIII. *Paulus Aegineta.*
XXIX. *Stephanus Byzantin.*
XXX. *Seuerus Alexandrin. Rhetor.*
XXXI. *Stobaeus.*
XXXII. *Aeneas Gazaeus.*
XXXIII. *Theon Alexandrin. Sophista.*
XXXIV. *Malchus Philadelphiens.*
XXXV. *Syrianus.*
XXXVI. *Proclus Lycius.*
XXXVII. *Ammonius, Hermae F.*
XXXVIII. *Eutocius Ascalonita, Mathematicus.*
XXXIX. *Simplicius.*
XL. *Ioannes Grammaticus, Philoponus.*
XLI. *Quintus Calaber.*
XLII. *Coluthus.*

§. XIV.

LIBER III.

AVCTORES LATINI VETERES.

CAP. I. *COLLECTIONES OMNIS GENERIS SCRIPTORVM LATINORVM VETERVM.*

CAP. II. *SCRIPTORVM LATINORVM SINGVLORVM EDITIONES.*

§. XIII

LIBER V.

OPERA VARIA,
QVAE NON AD VNAM, SED AD VARIAS ERVDITIONIS PARTES PERTINENT.

PARS II.
HISTORIAM LITTERARIAM EXHIBENS.

LIBER I.
HISTORIAE LITTERARIAE VNIVERSALIS SCRIPTORES.

 Sect.

LIBER

CATALOGI BIBLIOTHECAE BVNAVIANAE

LIBER III.

HISTORIA LITTERARIA ARTIVM ET SCIENTIARVM.

CAP. I. *DE LINGVIS.*

SECT. I. De Linguarum origine fatisque in genere.
II. De Lingua primaeua.
III. De Confusione et Diuersitate Linguarum.
IV. De Harmonia Linguarum.
V. De Linguis Obseruationes variae.
VI. De Cognitione Scriptorum philologicorum, grammaticorum, Lexicographorum, aliorumque ad Linguas pertinentium.
VII. De Linguis Orientalibus in genere, earumque vtilitate.
VIII. De Lingua Hebraica.

§. I. *De Linguae Hebraicae origine, antiquitate et fatis, item de Grammaticis et Lexicis.*
§. II. *De Linguae Hebraicae vtilitate, perfectione, defectibus.*

SECTIO. IX. De Linguis Orientalibus variis.

§. I. *Aegyptiaca, s. Coptica.*
II. *Aethiopica.*
III. *Arabica.*
IV. *Armenica.*
V. *Babylonica.*
VI. *Chaldaica.*
VII. *Indica.*
§. VIII. *Lycaonica.*
IX. *Persica.*
X. *Phoenicia, s. Punica.*
XI. *Samaritana.*
XII. *Silhensi.*
XIII. *Sinensi, s. Chinensi.*
XIV. *Syriaca.*

SECTIO X. De Lingua Graeca.

§. I. *Historia Linguae Graecae et de Lexicis Graecis.*
§. II. *De Linguae Graecae vsu et praestantia.*

SECTIO. XI. De Lingua Latina.

§. I. *Historia Linguae Latinae.*
II. *De Latinae Linguae origine, propagatione, corruptione et statu hodierno Scripta varia.*
§. III. *De Latinae Linguae vsu et praestantia.*

SECT. XII. De Linguis veteribus Europae, Celtica, Gothica et reliquis Septentrionalibus.
XIII. De Lingua Italica.

§. I. *De origine et fatis Linguae Italicae.*
§. II. *De praestantia et laudibus eiusdem.*

SECT. XIV. De Lingua Hispanica et Lusitanica.
XV. De Lingua Gallica.

§. I.

§. V.

CONSPECTVS TOMI I

SECT.

CAP.

LIBER IV.

HISTORIA BIBLIOTHECARVM ET CATALOGI.

SECT.

SECT. II. Descriptiones Museorum publicorum.
III. Descriptiones Museorum priuatorum.

LIBER V.

HISTORIA SCHOLARVM, ACADEMIARVM ET SOCIETATVM LITTERARIARVM.

CAP. I. *HISTORIA SCHOLARVM ET GYMNASIORVM.*

SECT. I. De Scholarum necessitate, vtilitate, naeuis, aliisque rebus ad Scholas pertinentibus.
II. De Origine et Incrementis Scholarum Scriptores generales.
III. De Scholis Veterum.

§. I. *Hebraeorum.*
II. *Aegyptiorum et Persarum.*
§. III. *Graecorum et Romanorum.*
IV. *De Scholis medii aeui.*

SECT. IV. De Scholis et Gymnasiis Germanorum veteris et recentioris aetatis.

§. I. *Scriptores generales.*
§. II. *Scriptores speciales.*

Altenburgensis.
Altonauiensis.
Annaebergensis.
Argentinensis.
Arnstadiensis.
Augustana.
Auricana.
Baruthina.
Bebenhusana.
Berolinensis.
Brandenburgensis.
Bremensis.
Brigensis.
Brunsuicenses.
Buckeburgensis.
Budissinensis.
Cassellensis.
Cellensis.
Chemnicensis.
Cignensis.
Clausthaliensis.
Coburgensis.
Cremsensis.
Curiensis.
Dresdenses.
Eimbeccensis.
Erlangensis.
Erffurtensis.
Flensburgensis.
Francohusana.
Francofurtana ad Moen.
Freybergensis.
Fuldensis.
Gandershemensis.
Gerana.
Goldbergensis.
Gorlicensis.
Gothana.
Gottingensis.
Grimmensis.
Gubenensis.
Hachenburgensis.
Halenses.
Hamburgenses.
Hanouerana.
Hanouiana.
Heilbronnensis.
Hildburghusana.
Hildesiensis.
Ilfeldensis.
Isenacensis.
Islebiensis.
Laubanensis.

Leu-

Leucopetrana, f. Weissenfelsensis.
Lignicensis.
Lindauiensis.
Lingensis.
Lipsienses.
Lubecensis.
Lunaeburgenses.
Lusaticae.
Magdeburgensis.
Mariaebergensis.
Mariaeuallensis.
Martisburgensis.
Mindensis.
Misenenses.
Mulhusina.
Neostadiensis ad Aissum.
Norimbergenses.
Numburgensis.
Oldenburgica.
Olsnensis in Siles.
Portensis.
Rathenoensis.
Roslebiana.
Sangerhusana.
Schaumburgica, f. Stadthagiens.
Scheningensis.
Schleusingensis.
Seruestana.
Silesiae.
Smalcaldensis.
Sneebergensis.
Soltquellensis.
Sorauiensis.
Stadensis.
Stargardenses.
Stettinensis.
Stutgardiensis.
Susatensis.
Tangremundensis.
Themariensis.
Torgauiensis.
Tremoniana.
Vratislauienses.
Waldecensis.
Walkenredensis.
Weissenfelsensis v. Leucopetrana.
Werlensis.
Wolffenbuttelensis.
Würtembergensis.
Zittauiensis.

SECT. V. De Scholis Heluetiae.
Bernensis.
Tigurina.

SECT. VI. De Scholis Angliae.
VII. —— —— Belgii.
VIII. —— —— Daniae.
IX. —— —— Sueciae.
X. —— —— Poloniae, Liuoniae, Prussiae, Bohemiae, Hungariae.

CAP. II. *HISTORIA ACADEMIARVM.*

SECT. I. De Historia Academiarum Scriptores generales.
II. De Nomine, Iuribus, Necessitate et Vtilitate Academiarum.
III. De Magistratu et Dignitatibus Academicis, nec non de Studiosis eorumque Iuribus.
IV. De Gradibus Academicis.
V. De Ritibus Academicis, in primis de vsitata olim sic dicta Depositione Academica.

SECT.

SECT. VI. De variis Rebus ad Academias pertinentibus, earumque naeuis et emendatione.
VII. De Academiis Germaniae.

§. I. *Scriptores Generales.*
II. *Scriptores Speciales.*

Altorfina.
Argentoratensis.
Bambergensis.
Coloniensis.
Duisburgensis.
Erfurtensis.
Erlangensis.
Francofurtana.
Giessensis.
Gottingensis.
Graecensis.
Gryphiswaldensis.
Halensis.
Heidelbergensis.
Helmstadiensis.
Ienensis.
Ingolstadiensis.
Kiloniensis.
Lipsiensis.
Marburgensis.
Molshemensis.
Osnabrugensis.
Paderbornensis.
Pragensis.
Rinteliensis.
Rostochiensis.
Salzburgensis.
Treuirensis.
Tubingensis.
Viennensis.
Wittebergensis.
Wurzburgensis.

SECT. VIII. De Academiis Heluetiae.

Basileensis.
Geneuensis.
Lausannensis.

SECT. IX. De Academiis Italiae.

Bononiensis.
Ferrariensis.
Firmana.
Florentina.
Mediolanensis.
Neapolitana.
Patauina.
Pauiensis, v. *Ticinensis.*
Perusina.
Pisana.
Romana.
Taurinensis.
Ticinensis, *s. Pauiensis.*
Vrbinensis.

SECT. X. De Academiis Galliae.

§. I. *Scriptores Generales.*
II. *Scriptores Speciales.*

Andegauensis.
Aquensis.
Aueniensis.
Aurelianensis.
Bituricensis.
Cadomensis.

Cadurcensis.
Lugdunensis.
Massiliensis.
Monspeliensis.
Mussipontana.
Nannetensis.
Nemausensis.
Parisiensis.
Pictauiensis.
Rhemensis.
Richeliensis.
Tolosana.
Valentina.

Sect. XI. De Academiis Hispaniae.

§. I. *Scriptores Generales.*
II. *Scriptores Speciales.*

Barcinonensis.
Caesaraugustana.
Complutensis.
Huescana, s. Oscensis.
Salmanticensis.
Valentina.

Sect. XII. De Academiis Lusitaniae.
XIII. De Academiis Britanniae.

§. I. *Scriptores Generales.*
II. *Scriptores Speciales.*

Cantabrigiensis.
Oxoniensis.

Sect. XIV. De Academiis Belgii.

§. I. *Scriptores Generales.*
II. *Scriptores Speciales.*

Franeckerana.
Groningensis.
Harderuicensis.
Louaniensis.
Lugdunensis, s. Leidensis.
Vltraiectina.

Sect. XV. De Academiis Daniae.

Hafniensis.
Sorana.

Sect. XVI. De Academiis Sueciae.

Aboensis.
Lundensis.
Vpsaliensis.

Sect. XVII. De Academiis Poloniae.

Cracouiensis.
Vilnensis.

Sect. XVIII. De Academiis Prussiae.

Culmensis.
Regiomontana.

CAP. III. *SCRIPTORES DE SOCIETATIBVS LITTERARIIS.*

SECT. I. De Origine, progressu et vtilitate Societatum litterariarum.
II. De Societatibus litterariis antiquis.
III. —— —— —— Germanorum.

§. I. *Sodalitas Litteraria Rhenana.*
II. *Societas Fructifera* [Die Fruchtbringende Gesellschaft.]
III. *Societas dicta:* Deutschgesinnte Genossenschafft.
IV. *Societas Pegnesiorum.*
V. *Societas Olorum.* [Der Schwanen-Orden.]
VI. *Societas dicta:* Der belorberte Tauben-Orden.
VII. *Ordo Leopoldinus.*
VIII. *Academia Naturae Curiosorum.*
IX. *Collegium Historicum Imperiale.*
X. *Academiae Scientiarum et Artium Berolinenses.*
XI. *Societas Charitatis et Scientiarum.*
XII. *Societas Recognoscentium.*
XIII. *Societates Litterariae Lipsienses.*
XIV. —— —— *Ienenses et Halensis.*
XV. —— —— *Gryphiswaldenses.*
XVI. *Societas Teutonica Gottingensis.*
XVII. *Societas Olomutiensis.*
XVIII. *Societates litterariae Germanorum variae.*

SECT. IV. De Societatibus Litterariis Italorum.

§. I. *Scriptores generales.*
II. *Societates litterariae Bononienses.*

Gelatorum.
Institutum Scientiarum Bononiense.
Clementina.

III. *Academia Florentina.*
IV. *Societas Litteraria Foroliuiensis.*
V. *Societas Agricolarum Mont'falti.*
VI. *Academia Scientiarum Regii Lepidi.*
VII. *Societates litterariae Romanae.*

Arcadum.
Lynceorum.
Academia del disegno.

VIII. *Societas Roscianensis.*
IX. *Societates litterariae Senenses.*
X. *Academia Veneta Incognitorum.*

LIBER VI.

SCRIPTORES VITARVM ERVDITORVM PARTICVLARES.

Sect.

LIBER VII.

OBSERVATIONES VARIAE AD HISTORIAM LITTERARIAM PERTINENTES.

LIBER VIII.

DE METHODO STVDIORVM.

Sect.

SECT.

§. I.

§. I. *Dictionaria.*
II. *Etymologica et Glossaria.*

Sect. V. Scriptores de Prouerbiis Gallicis.

Cap. VIII. *DE LINGVA GERMANICA.*

Sect. I. Collectiones variorum Scriptorum ad Germanicam Philologiam priscam spectantium.
II. Reliquiae veterum Linguarum Germanicarum.
III. Introductiones in cognitionem veterum Linguarum Germanicarum, et Glossaria.
IV. Grammatici recentioris Linguae patriae.
V. Scriptores particulares Grammatici de Lingua Germ.
VI. Lexica Germanica.
VII. Scriptores Etymologici de Lingua Germanicia.
VIII. Scriptores de Prouerbiis Germanicis.

Cap. IX. *DE LINGVA ANGLICA.*

Sect. I. De Linguis Britannicis veter.
II. De Lingua Anglica recentiore.

§. I. *Grammatici.*
II. *Lexicographi.*

Cap. X. *DE LINGVA BELGICA.*

Sect. I. Grammatici.
II. Lexicographi et de Prouerbiis Scriptores.
III. De Conuenientia Linguae Belg. cum aliis.

Cap. XI. *DE LINGVIS SEPTENTRIONALIBVS.*

Sect. I. De Runis.
II. De Lingua Islandica.

§. I. *Monumenta, quae superfunt, veter. Linguae Island.*
II. *Grammatici et Lexicographi Linguae Island. et Groenland.*

Sect. III. De Lingua Danica.
IV. De Lingua Suecica, Fennica, Lapponica.

Cap. XII. *DE RELIQVIS LINGVIS EVROPAEIS, INPRIMIS SLAVICAE ORIGINIS.*

Sect. I. De Lingua Sorabica, vel Slauica.
II. De Lingua Bohemica.
III. De Lingua Polonica, Lettica, Russica.

Cap.

§. II.

§. II. *Epistolae Gallicae, philosophici, historici, et critici argumenti, ab Auctoribus anonymis editae.*

§. III. *Epistolae Gall. Singulorum Auctorum.*

Sect. V. Epistolae Anglicae.

§. I. *Collectiones.*
§. II. *Epistolae singulorum Auctorum.*

Sect. VI. Epistolae Germanicae.
VII. Epistolae Graecae recentiorum Auctorum.

LIBER III.

RHETORES ET ORATORES.

Cap. I. *DE ARTE RHETORICA SCRIPTORES GENERALES.*

Sect. I. De Eloquentia in genere.
II. De Oratore.
III Institutiones Rhetoricae.

Cap. II. *DE ARTE RHETORICA SCRIPTORES SPECIALES.*

Sect. I. De Stilo Oratorio.
II. De Imitatione Oratoria.

§. I. *Scriptores generales.*
§. II. *Scriptores speciales de Imitatione Ciceronis.*

Sect. III. De Exercitationibus et Actione Oratoria.
IV. Varia de Arte Oratoria.

Cap. III. *ORATORES VETERES.*

Sect. I. Graeci.
II. Latini.

Cap. IV. *ORATORES RECENTIORES.*

Sect. I. Orationes Latina Lingua scriptae.

§. I. *Collectiones Orationum variorum Auctorum.*
§. II. *Orationes Singulorum Auctorum.*

Sect. II. Orationes Italico et Hispanico Sermone compositae.

§. I. *Collectiones Oration. diuersor. Auctor.*
§. II. *Orationes Singulorum Auctor.*

Sect. III. Orationes Gallico idiomate vulgatae.

LIBER IV.

POETAE.

SECT.



TOMI

TOMI I

CATALOGI

BIBLIOTHECAE BVNAVIANAE

VOLVMEN I.

CATALOGVS BIBLIOTHECAE BVNAVIANAE

TOMVS I.

AVCTORES ANTIQVOS
SACROS ET PROFANOS,
OPERA VARIA, LITTERATORES,
PHILOLOGOS, EPISTOLOGRAPHOS,
RHETORES ET POETAS
EXHIBENS.

PARS I.

FONTES OMNIS ERVDITIONIS,
CVM SACRAE, TVM PROFANAE.



PARS I.

FONTES OMNIS ERVDITIONIS, CVM SACRAE, TVM PROFANAE.

LIBER I.

SACRI CODICIS EDITIONES.

CAPVT. I.

BIBLIA POLYGLOTTA.

SECTIO I.

BIBLIA POLYGLOTTA INTEGRA.

Biblia Sacra, Hebraice, Chaldaice, Graece et Latine, nunc primum impressa de mandato et sumtibus *Franc.* SIMENII de CISNEROS, Cardinalis etc. *In Complutensi Vniuersitate, industria Arnaldi Guilielmi de Brocario, 1514-1517, fol. Voll. VI.*

Biblia Sacra, Hebraica, Samaritana, Chaldaica, Graeca, Syriaca, Latina et Arabica, cura et studio *Guid. Mich. Le* IAY, *Paris. typis Ant. Vitré, 1645, fol. Voll. X.*

Biblia Sacra, Graece, Latine, Germanice, opera *Dav.* WOLDERI, *Hamb. excud. Iac. Lucius, 1596. fol. cum Fig. Voll. III.*

Biblia Polyglotta, studio *Eliae* HVTTERI, cum Praefatione *Iac.* COLERI, *Norimb. 1599, fol. Voll. III.*

* *In hac Editione Libri Mosis, Iosuae, Iudicum, Ruth* [*nulla enim Editionum*

HVTTERI *vltra librum Iudicum et Ruth progreditur*] *exhibentur Hebraice, Chaldaice, Graece, Latine, Germanice, Italice; Nouum vero Testamentum Syriace, Hebraice, Graece, Latine, Germanice, Bohemice, Italice, Hispanice, Gallice, Anglice, Danice, Polonice.*

Biblia Polyglotta, complectentia Textus originales, Hebraicum, cum Pentateucho Samaritano, Chaldaicum, Graecum, Versionumque antiquarum, Samaritanae, Graecae LXX. Interpretum, Chaldaicae, Syriacae, Arabicae, Aethiopicae, Persicae, vulgatae Latinae, quicquid comparari poterat, cum Textuum et versionum orientalium Translationibus Latinis. Ex vetustissimis MSS. vndique conquisitis optimisque exemplaribus impressis, summa fide collatis. Quae in prioribus editionibus deerant, suppleta. Multa, ante hac edita, de nouo adiecta. Omnia eo ordine disposita, vt Textus cum versionibus vno intuitu conferri possint. Cum Apparatu, Appendicibus, Tabulis, variis Lectionibus, Annotationibus, Indicibus. Opus in VI. Tomos tributum. Edidit *Brianus* WALTONVS, *Lond. impr. Thom. Roycroft*, *1657*, *fol. Voll. VI.*

Biblia quadrilinguia, siue Hebraea, Graeca, Latina et Germanica Veteris Testamenti, diuersis lectionibus et annotationibus criticis et exegeticis instructa; Nouum Testamentum Graecum cum versionibus, Syriaca, Graeca vulgari, Latina [*Seb.* SCHMIDII] et Germanica [*Mart.* LVTHERI.] Vniuersa ad optimas quasque Editiones recognita, adiectis variantibus Lectionibus, tum Graecis ex edit. N. T. *Ioh.* MILLII, tum Syriacis ex Polyglottis Anglicanis et Ed. SCHAAFII etc. nec non locis parallelis et annotationibus philologicis et exegeticis, accurante *Chr.* REINECCIO, *L. sumt. haered. Lanckisianor. 1713*, *fol.*

SECTIO II.

BIBLIORVM POLYGLOTT. PARTES.

Epitome Bibliorum, continens insigniora Veteris et Noui Testamenti dicta, in Sex linguis: Hebraice, Chaldaice, Syriace, Graece, Latine et Germanice, studio *Valent.* SCHINDLERI, *Witteb. 1578, 8.*

Geneseos Liber, Hebraice, Chaldaice, Graece, Latine et Germanice, studio *Ioh.* DRACONITAE, *Witteb. 1563*, *fol.*

Genesis, Hebraice, Graece, Latine et Germanice, studio *Eliae* HVTTERI, *Norimb. 1601*, *8.*

Psalterium quadruplex, videlicet Hebraice, Graece et Latine, tam ex versione S. HIERONYMI secundum Hebraicam veritatem, quam ex vulgata Latina, cura et studio *Desid.* ERASMI et *Conr.* PELLICANI. *v. in Appendice Tomi VIII. Operum* HIERONYMI, *Bas. typis Ammerbachii, 1516*, *fol.*

Psalterium sextuplex; Hebraeum, cum tribus Latinis, videlicet D. HIERONYMI, *Sanctis* PAGNINI et FELICIS *Pratensis*. Graecum LXX. Interpretum, cum Latina vulgata, *Lugd. ap. Sebast. Gryphium*, *1530*, *8.*

Nouum Testamentum Graece et Latine (ex versionis *Theod.* BEZAE secunda editione) cum Interpretatione Syriaca Hebraeis typis descripta, plerisque locis emendata. Eadem Latino sermone reddita, Auctore *Imman.* TREMELLIO, cuius etiam Grammatica Chaldaica et Syra calci operis

ris adiecta est, *Geneuae, excud. Henr. Stephanus,* 1569, *fol.*

Oratio dominica XXVI Linguis diuersis, studio *Angeli* ROCCHAE edita.

v. in Append. Eiusdem *Libri de Bibliotheca Vaticana, Romae,* 1591, 4. *pag.* 365-376.

Oratio dominica in diuersas omnium fere gentium Linguas versa, et propriis cuiusque Linguae characteribus expressa, vna cum Dissertationibus nonnullis de Linguarum origine, variisque ipsarum permutationibus, Editore *Ioh.* CHAMBERLAYNIO, *Amst. typis Guil. et Dav. Goerei,* 1715, 4.

Orationes dominicae linguis Czeremissica, Samoiedica, Mogallica, Tongoina et Hottentottica conceptae.

v. in LEIBNITII *Collectan. Etymolog. Part. II. pag.* 369. *Hannov.* 1717, 8.

Epistolae Quatuor: PETRI II, IOHANNIS II et III, et IVDAE vna, ex Bibliothecae Bodleianae MS. exemplari nunc primum depromtae, Syriace, Hebraice, Graece, Latine, Notisque quibusdam insignitae opera et studio *Edw.* POCOCKE, *Lugd. Bat. ex offic. Bonav. et Abr. Elzevir.* 1630, 4.

Apocalypsis D. IOANNIS Syriace, Hebraice et Graece, cum versione Latina et Notis *Ludouici* DE DIEV.

accessit Ludouici DE DIEV *Criticis Sacris Amst.* 1693, *fol. p.* 763. *sqq.*

CAPVT II.

BIBLIA HEBRAICA.

SECTIO I.

BIBLIA HEBRAICA INTEGRA VET. TEST.

Biblia Hebraica, *Venetiis, apud Dan. Bombergum,* 1543, 4.

Biblia Hebraica, cum Punctis, additi sunt duodecim Prophetae, cum Commentariis R. *David* KIMHI, ex recognitione *Franc.* VATABLI, *Parisiis, ex officina Rob. Stephani,* 1539-1544, 4. *Voll. IV.*

Biblia Hebraica, *Parisiis, ex officina Rob. Stephani, a mense Febr.* 1544, *ad mensem Ian.* 1546, 16, *Voll. VII.*

* *Haec Editio praecedentem Rob.* STEPHANI *et ven state et diligentia longe superat, iudice* LE LONG *in Biblioth. Sacr. T. I. p.* 65.

Biblia Sacra, Hebraea, cum vtraque Masora et Targum, item cum Commentariis Rabbinorum, editio secunda, auctior et accuratior, studio et cum praefatione *R.* IACOB F. HHAIIM, *Venetiis, ex domo Dan. Bombergi,* opera *Corn.* ADELKENAD, Leuitae, an. 307-309, Christi 1547-1549, *Tomi IV, fol. maj. Voll. II.*

Biblia Hebraica cum punctis, *Antv. ap. Cph. Plantinum,* 1566, 8. *Voll. II.*

—— Eadem. *Ibidem, apud eundem, eodem anno,* 4to.

Biblia, Hebraice, cum interlineari versione *Xantis* PAGNINI, *Bened.* ARIAE MONTANI,

TANI, et *aliorum* collato studio ad Hebraicam dictionem diligentissime expensa. Accessit Bibliorum Pars Graeca, quae Hebraice non inuenitur, cum interlineari interpretatione Latina, ex Bibliis Complutensibus depromta, *Antv. ex officina Plantiniana Raphelengii*, *1608-1613*, 8. *Voll. III.*

Biblia Sacra Hebraea, cum vtraque Masora et Targum, item cum Commentariis Rabbinorum, iuxta secundam anni M. D. XLIX. editionem, studio *Ioh.* BVXTORFII, patris, adiecta est *eiusdem* Tiberias, siue Commentarius Masoreticus, Editio quinta, IV. Tomi, *Bas. apud Ludov. Koenig*, *1618*, *1619*, *fol. Voll. II.*

Biblia Sacra Hebraica, cum punctis, item cum notis Hebraicis, et lemmatibus Latinis: ex recensione *Dan. Ern.* IABLONSKI, cum *eius* praefatione Latina, *Berolini*, *opera et impensis Ioh. Henr. Knebelii*, *1699*, 4.

Biblia Hebraica, secundum vltimam editionem *Ios.* ATHIAE, a *Ioh.* LEVSDEN denuo recognitam, recensita, atque ad Masoram et correctiores, BOMBERGI, STEPHANI, PLANTINI, *aliorumque* editiones exquisite adornata, variisque Notis illustrata ab *Euerardo vander* HOOGHT, *Amst. et Vltraj. ap. Boom*, *Waesberge* etc. *1705*, 8. *maj.*

Biblia Hebraica. Subiungitur *Ioh.* LEVSDENII Catalogus 2294. selectorum versuum, quibus omnes voces Veteris Testamenti continentur. *Ex officina D. E.* IABLONSKI, *cuius* Praefatiuncula praemittitur, *Berolini*, *1712*, 8.

SECTIO II.

BIBLIORVM HEBRAICORVM PARTES

CVM PARAPHRASI CHALDAICA ET SINE EA.

Pentateuchus, Hebraice, cum Targum, seu Paraphrasi Chaldaica, et quinque Meghillot, cum punctis: studio MENASSEH *Ben* ISRAEL, *Amst. sumt. Henr. Laurentii*, *an. 391*, *Christi 1631*, 4.

Pentateuchus, Hebraice, cum triplici Targum, seu paraphrasi Chaldaica, accesserunt Commentarii R. *Salomonis* IARCHI, notationes criticae et variae lectiones, quinque parua volumina, cum paraphrasi Chaldaica, volumen ESTHER, et Sectiones Prophetarum, quae in Synagogis praeleguntur, *Amstelodami*, MENASSEH *Ben* ISRAEL, *an. 400*, *Christi 1640*, 4.

Geneseos Caput I. Hebraice et Graece, Specimen Hexaplorum ORIGENIS.

v. in FABRICII *Bibliotheca Graeca Lib. III. cap. XII.*

Psalterium Hebraeum, ex recensione *R.* MENASSEH *Ben* ISRAEL, *sumt. Henr. Laurentii*, *1646*, 12.

Liber Psalmorum, Hebraice, Editio noua, cum annotationibus *Ant.* HVLSII, *Lugd. Bat. ex officina Ioh. Maire*, *1650*, 12.

Psalmi, Hebraice, cum Latina versione et Commentario *Ioh.* CALVINI.

v. in CALVINI *Opp. Tomo III.*, *Amst. 1667-1671*, *fol.*

Liber

Liber Psalmorum, Hebraice et Latine, in versiculos metrice diuisus, et cum aliis Critices subsidiis, tum praecipue metrices ope, multis in locis integritati suae restitutus, cum Dissertatione de antiqua Hebraeorum Poësi, aliisque quaesitis ad Psalmorum librum pertinentibus; Ad finem operis adiecta sunt Poëseos Hebraicae Specimina, ex iis, quae ediderunt *Franc.* GOMARVS, *Marc.* MEIBOMIVS et *Ioh.* CLERICVS. Ex editione *Franc.* HARE, *Lond. ap. Guil. Bowyer*, *1736*, 8. *Voll. II.*

Prouerbia SALOMONIS, Hebraice, cum Latina versione et Annotationibus *Seb.* MVNSTERI, *Bas. ap. Ioh. Froben. 1524*, 8.

Prophetae maiores et minores, cum Commentariis Don *Isaaci* ABARBANEL, Iudaeorum Lusitanorum olim Aechmalotarchae, Hebraice, *Amst. 1641*, *fol.*

MOSES cum Targum, id est Chaldaica Paraphrasi IONATHAN et Commentariis *R. Selomo* IARCHI, *R. Abraham* ABEN EZRA et *R. Dav.* KIMHI, variis lectionibus ex multorum exemplarium collatione in margine adscriptis, 4.

In XII. Prophetas Chaldaea IONATHAE, VZIELIS *filii*, interpretatio (seu potius in HOSEAM et IOEL) diligenter emendata et punctis iuxta Analogiam notata per *Ioh.* MERCERVM, *Paris. ex offic. Car. Stephani*, *1557*, 4.

AMOS, ABDIAE et IONAE, Chaldaea Interpretatio, punctis juxta Analogiam grammaticam notata, cum varia lectione per *Ioh.* MERCERVM. Accesserunt *eiusdem* Scholia in loca difficiliora Targum, *Paris. ex officina Car. Stephani*, *1557*, 4.

MICHAEAE, NAHVM, HABACVC, SOPHONIAE, HAGGAEI, ZACHARIAE et MALACHIAE, Chaldaea Interpretatio, cum punctis et varia lectione, per *Ioh.* MERCERIVM, *Paris. ex officina Car. Stephani*, *1558*, 4.

Euangelium secundum MATTHAEVM in Lingua Hebraica, cum versione Latina atque succinctis annotationibus *Sebast.* MVNSTERI, *Bas. ap. Henr. Petrum*, *1537*, *fol.*

CAPVT III.

BIBLIA IN VARIAS LINGVAS ORIENTALES TRANSLATA, EORVMQVE PARTES.

C*ph.* CELLARII Horae Samaritanae, hoc est excerpta Pentateuchi Samaritanae versionis, cum Latina interpretatione noua et annotationibus perpetuis. Etiam Grammatica Samaritana exemplis illustrata, et Glossarium, seu Index Vocabulorum, *Cizae, ap. Ioh. Bielckium*, *1682*, 4.

Pentateuchus MOSIS, Arabice, studio *Thomae* ERPENII editus, *Lugd. Bat. ex typogr. Erpeniana, ap. Ioh. Maire*, *1622*, 4.

Nouum Testamentum, Syriace, curante *Ioh. Alb.* WIDMANSTADIO, *Mose* MEREDINAEO ex Mesopotamia Catholico Sacerdote multam operam et studium nauante. In fine Operis haec leguntur:

In vrbe Vienna amplissimarum Orientalis Austriae Prouinciarum metropoli florentissima, ad hunc exitum perductum est diuinum hoc opus Ao. 1555, d. 27. Septembris, Regiis

Regiis impensis Caspar Craphtus, Eluangensis, Sueuus, characteres Syros ex Norici ferri acie sculpebat, Michael Cymbermannus prelo et operis suis excudebat, 4to.

Nouum Testamentum Syriacum, punctis vocalibus animatum, cum Lexico et institutionibus Linguae Syriacae. Accedunt Notae, difficiliora Noui Testamenti loca explicantes, Auctore *Aeg.* GVTBIRIO, *Hamb. typis et sumtibus Auctoris*, 1663, 8.

Epistola PAVLI ad Galatas, item Sex primaria Capita Christianae Religionis, Arabice. Adiunctum est Compendium Grammatices Arabicae, Auctore *Rutg.* SPEY. Addita est interpretatio Latina eodem Auctore, *Heidelb. excud. Iac. Mylius*, 1583, 4.

S. IACOBI Apostoli Epistolae Catholicae versio Arabica, cum interpretatione et punctatione *Ioh.* NISSELII, cui accessit Glossarium radices in eadem occurrentes serie alphabetica exhibens, cura et studio *Nic.* PANECII, *Wittenb. typis Chr. Kreusigii*, 1694, 4.

CAPVT IV.

BIBLIA GRAECA.

SECTIO I.

BIBLIA INTEGRA.

Sacrae Scripturae veteris nouaeque omnia, Graece, *Venetiis, in aedibus Aldi et Andreae Soceri*, 1518, *mense Febr. fol.*

Biblia Graeca, siue Diuinae Scripturae Veteris et Noui Testamenti omnia, innumeris locis nunc demum, et optimorum librorum collatione, et doctorum virorum opera, multo quam antea emendatiora in lucem edita, cum Praefatione *Phil.* MELANCHTHONIS, *Bas. per Ioh. Heruagium*, 1545, *fol.*

Biblia Graeca, seu Diuinae Scripturae Veteris et Noui Testamenti omnia, recens a viro doctissimo (*Franc.* IVNIO, vt fertur, aut *Frid.* SYLBVRGIO) diligenter recognita, et multis locis emendata, variisque lectionibus, ex diuersorum exemplarium collatione decerptis, et ad Hebraicam veritatem in Veteri Testamento reuocatis, aucta et illustrata, *Frf. ap. Andr. Wecheli haeredes, Claud. Marnium et Ioh. Aubrium*, 1597, *fol.*

SECTIO II.

VETVS TESTAMENTVM.

Veterum Interpretum Graecorum in totum Vetus Testamentum Fragmenta, collecta, versa et Notis illustrata a *Ioh.* DRVSIO, *Arnh. apud Ioh. Janssonium, typis Frid. Heinsii*, 1622, 4.

ORIGENIS Hexaplorum Pars non minima, Graece et Latine.

v. in Opp. *S.* HIERONYMI Tom. II. p. 830. edit. a *Ioh.* MARTIANAY, *Paris.* 1699, *fol.*

—— Hexaplorum, quae supersunt, multis partibus

partibus auctiora, quam a *Flaminio* NOBILIO et *Ioh.* DRVSIO edita sunt. Ex Manuscriptis et ex libris editis eruit et Notis illustrauit *Bern.* DE MONTFAUCON. Accedunt opuscula quaedam ORIGENIS anecdota, et ad calcem Lexicon Hebraicum ex veterum interpretationibus concinnatum, itemque Lexicon Graecum, et alia, Tomi II, *Paris. ap. Lud. Guerin cet. 1713, fol. Voll. II.*

Septuaginta Interpretum Tomi IV, quos ex Alexandrino Codice accurate descriptos et ope aliorum exemplarium ac priscorum Scriptorum, praesertim vero Hexaplaris Editionis Origenianae emendatos et suppletos edidit *Ioh. Ern.* GRABE, *Oxonii, e Theatro Sheldoniano*, Tom. I, *1707*, Tom. II, *1719*, Tom. III, *1720*, Tom. IV, *1709*, *8. mai. Voll. IV.*

Vetus Testamentum ex versione LXX. Interpretum, secundum Exemplar Romae editum, accuratissime denuo recognitum, vna cum scholiis eiusdem editionis, variis Mstorum Codicum veterumque exemplarium Lectionibus, nec non fragmentis versionum AQVILAE, SYMMACHI et THEODOTIONIS. Summa cura edidit *Lamb.* BOS, *Franeq. excud. Franc. Halma, 1709, 4. mai. Voll. II.*

Vetus Testamentum ex versione LXX. Interpretum, secundum Exemplar Vaticanum Romae editum, denuo recognitum, Praefationem vna cum variis Lectionibus e praestantissimis MSS. Codicibus Bibliothecae Leidensis descriptis praemisit *Dav.* MILLIVS, Tomi II, *Amst. sumt. societat. 1725, 8. Voll. II.*

Vetus Testamentum ex versione LXX. Interpretum, olim ad fidem Codicis MS. Alexandrini expressum, emendatum ac suppletum a *Ioh. Ern.* GRABE; Nunc vero Exemplaris Vaticani aliorumque MSS. Codd. Lectionibus variantibus, nec non criticis Dissertationibus illustratum, insigniterque locupletatum. Summa cura edidit *Ioh. Iac.* BREITINGERVS, Tomi IV, *Tiguri Heluet. ex officina Ioh. Heideggeri et Soc.* Tom. I, *1730*, Tom. II, *1731*, Tom. III, *1732*, Tom. IV, *1730*, *4. mai. Voll. IV.*

Caput I. Geneseos, Hebraice et Graece.
v. Supra inter Biblior. Hebr. Partes.

Libri Iudicum Caput VI. et XVIII. Graece, ex Codice Romano et Alexandrino.
v. in Iac. VSSERII *Syntagmate de LXX. Interpret. versione, Lips. 1695, 4. pag. 51.*

Libri ESTHER Editiones Graecae duae, ex Arundelliana Bibliotheca productae.
v. in Iac. VSSERII *Syntagm. de LXX. Interpret. vers. Lips. 1695, 4. in fine.*

Textus IOBI στιχηρῶς, iuxta veram et germanam LXX. Seniorum Interpretationem, e venerando Bibliothecae Regis Angliae Manuscripto Alexandrino.
v. in Catena Graeca Patrum in IOB per NICETAM *edita studio Patricii* IVNII, *Lond. 1637, fol.*

ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ, *Venetiis in aedibus Aldi Manutii, anno non indicato, 4°.* In fine legitur: Ἅπαντα τετράδοια πλὴν τοῦ ἐκεῖνο γὰρ τριάδειον. Ἐγράφη ἐν Ἐνετίαις ἐν οἰκείᾳ Ἄλδου Μανουτίου.
* *Accurate, vt solet, describit hoc Psalterium,* MAITTAIRIVS, *Annal. Typograph. Tomo I. p. 74. et ordine impressionis, si non primum, at sane inter primos Aldi labores fuisse affirmat; Ex nonnullis tamen, quae adducit, indiciis, statim post Organon* ARISTOTELIS, *1495. editum, prodiisse coniicit.*

Sententiae IESV SIRACIDAE, Graece et Latine, cum Annotationibus, studio *Ioach.* CAMERARII, *Lipsiae, ex offic. Voegeliniana, 1568, 8.*

Breues DANIELIS Laciniae, Graece, ex versione LXX. Interpretum.

Has ex IVSTINO *Martyre*, CLEMENTE *Alexandrino et* TERTVLLIANO *(ex hoc postremo Latine) collegit, et e regione versioni* THEODOTIONIS *adpositas inseruit Syntagmati de LXX. Interpret. Iac.* VSSERIVS, *Lips. 1695, 4. pag. 66.*

SECTIO III.

NOVVM TESTAMENTVM.

Nouum Testamentum omne, Graece et Latine, diligenter ab ERASMO *Roterodamo* recognitum & emendatum non solum ad Graecam veritatem, verum etiam ad multorum vtriusque Linguae Codicum fidem, postremo ad probatissimorum Auctorum citationem, emendationem et interpretationem, praecipue ORIGENIS, CHRYSOSTOMI, CYRILLI, VVLGARII, HIERONYMI, CYPRIANI, AMBROSII, HILARII, AVGVSTINI, vna cum Annotationib. *Bas. in aedibus Ioh. Frobenii, 1516, fol.*

Nouum Testamentum omne, Graece et Latine, multo, quam antehac diligentius recognitum, emendatum, et translatum. Addita sunt in singulas Apostolorum Epistolas argumenta, per ERASMVM *Roterodamum*, *Bas. in aedibus Ioh. Frobenii, 1519, fol.*

Omissus est in his editionibus locus 1. Ioh. 5.

Nouum Testamentum, Graece, cura *Nic.* GERBELII, *Hagenoae, in aedib. Thomae Anshelmi*, 1521, 4.

Nouum Testamentum, Graece, *Bas. ap. Ioh. Bebelium*, 1524, 8.

Nouum Testamentum Graece, quartum recognitum ab ERASMO *Roterodamo*, adiecta vulgata translatione, Pauli peregrinatione Latina, cum Praefatione CHRYSOSTOMI in omnes Epistolas PAVLI, *Bas. in aedib. Ioh. Frobenii, 1527, fol.*

Noui Testamenti omnia, Graece, *Bas. ap. Ioh. Bebelium*, 1531, 8.

Nouum Testamentum Graecum, *Paris. ap. Sim. Colinaeum*, 1534, 8.

vid. de hac Editione COLOMIES *Bibliotheque choisie, à Paris*, 1731, 8. p. 277.

Nouum Testamentum, Graece, *Lutetiae, ex officina Rob. Stephani, typis regiis*, 1546, 12.

* Editio cum XVI. vetustissimis Exemplis MStis collata, et ob initium praefationis: *O mirificam Regis nostri liberalitatem*, O mirifica! vocari solita. Adseruit quondam COLOMESIVS *in Bibliotheca Selecta p. 277.* nullum in ea exstare vitium typographicum; Sed perperam, cum ipse *Rob.* STEPHANVS in fine 12. sphalmata typographica emendanda indicauerit. Conf. *Gottfr.* OLEARII *Obseruat. ad Matthaeum pag. 130.* Praeterea in *Act. Erudit. Francon. Part. XIII. N. VI. §. 2.* aliud huius editionis vitium notatur, scilicet Matth. IV, 18. post verba περιπατῶν δὲ omissum est verbum ὁ Ἰησοῦς, quod *in editione anni 1550. ap. Rob. Stephanum* restitutum est.

Nouum Testamentum Graecum. Ex Bibliotheca regia, *Lutetiae, ex officina Rob. Stephani, typographi regii, regiis typis, 1550, fol.*

Nouum Testamentum, Graece. *Antv. ex officina Cph. Plantini, 1514, 16.*

* COLOMIES *dans sa Bibliotheque choisie, a Paris*, 1731, 8. p. 278. de hac editione haec habet: „*Pour l' Edition d' Anvers, bien qu'elle ne reponde pas quant au caractere à la beauté des autres editions de Plantin, elle est pourtant considerable à cause du privilege d' Espagne, qui est à la fin.*

Nouum

Nouum Teſtamentum, Graece, *Lugd. Bat. ap. Cph. Raphelengium*, *1601*, *16.*

Nouum Teſtamentum, Graece, cum Notis *Ioſ.* SCALIGERI in locos aliquot difficiliores, *Col. Allobr. ap. Petr. de la Rouiere*, *1620*, 4.

Nouum Teſtamentum Neo-Graecum, ſeu Graecum et Graeco-barbarum, ex verſione *Maximi* CALLIOPOLITAE, cum eius Praefatione et altera CYRILLI LVCARIS, *Geneuae*, *1638*, 4.

Nouum Teſtamentum, cuius Graeco contextui reſpondent interpretationes duae, vna vetus, altera *Theod.* BEZAE. *Eiusdem* annotationes, in quibus, ratione interpretationis vocum reddita, additur Synopſis doctrinae in Euangelica Hiſtoria et Epiſtolis Apoſtolicis comprehenſae, et ipſe contextus quaſi breui Commentario explicatur. Omnia nunc demum ex collatione exemplarium omnium quam accuratiſſime emendata, et aliquantulum aucta. Acceſſit etiam *Ioach.* CAMERARII in nouum foedus Commentarius, *Cantabr. ex officina Rog. Danielis*, *1642*, *fol.*

Nouum Teſtamentum, Graece; Editio, in qua variantes lectiones tam ex manuſcriptis, quam impreſſis, Codicibus collectae, et parallela Scripturae loca annotata ſunt; Studio et labore *Steph.* CVRCELLAEI, *Amſtelod. ex officina Elzeuiriana*, *1658*, *12. Voll. II.*

Noui Teſtamenti Libri omnes, Graece. Acceſſerunt parallela Scripturae loca, nec non variantes Lectiones ex plus 100. MSS. Codicibus et antiquis verſionibus collectae (cura et ſtudio *Ioh.* FELL, Epiſc. Oxon.) *Oxonii, e Theatro Sheldoniano*, *1675*, *8.*

Nouum Teſtamentum, Graece et Latine, *Deſiderio* ERASMO *Roterodamo* interprete, cum Summariis, Concordantiis et explicationibus difficiliorum vocabulorum &c. Editio noua recognita (cum Praefatione *Eraſmi* SCHMIDII) *Francof. typis Balth. Cph. Wuſtii*, *1686*, *8.*

Nouum Teſtamentum Graece et Belgice, ſtudio *Ioh.* LEVSDEN, *Amſt. ap. Henr. Wetſtein*, *1698*, *12.*

Nouum Teſtamentum Graecum, cum verſione Latina ERASMI Graeco textui e regione adiecta, additis commatum numeris: Annotationes eiusdem ſingulis paginis ſubiiciuntur.

v. in ERASMI *Opp. Tomo V. Lugd. Bat. 1705, fol.*

Nouum Teſtamentum Graeco-Barbarum, (*Londini*,) *1705*, *12.*

Nouum Teſtamentum, Graece, ad formam editionis LEVSDENII, additis inſuper locis parallelis, et ſingulis pagellis ſubiunctis variantibus lectionibus ex XX. Codicibus ſelectis deſumtis, diligenter expreſſum, cum noua praefatione *Adami* RECHENBERGII, *Lipſ. typis Ioh. Henr. Richteri*, *1709*, *12.*

Nouum Teſtamentum Graecum, poſt priores *Steph.* CVRCELLAEI, tum et DD. Oxonienſium labores, quibus parallela Scripturae loca, nec non variantes lectiones ex plus C. MSS. Codd. et antiquis verſionibus collectae exhibentur; Accedit tantus locorum parallelorum numerus, quantum nulla adhuc, et ne vix quidem ipſa profert praeſtantiſſima Editio Millianus; Variantes praeterea ex MSto Vindobonenſi, ac tandem criſis perpetua, qua ſingulas variantes earumque valorem et originem ad XLIII. canones exami-

examinat. G. D. T. M. D. (hoc eſt: GERARDI DE TRAIECTO MOSAE DOCTORIS, *ſeu Gerardi von* MASTRICHT) cum eiusdem Prolegomenis et Notis in fine adiectis, *Amſt. ex officina Wetſteniana*, 1711, 8.

Nouum Teſtamentum Graecum, cum lectionibus variantibus MSS. Exemplarium, Verſionum, Editionum SS. Patrum et Scriptorum eccleſiaſticorum, et in easdem Notis. Accedunt loca ſacrae Scripturae parallela, aliaque exegetica. Praemittitur Diſſertatio de libris N. T. Canonis conſtitutione, et S. Textus Noui foederis ad noſtra vſque tempora Hiſtoria. Studio et labore *Ioh.* MILLII. Collectionem Millianam recenſuit, meliori ordine diſpoſuit, nouisque acceſſionibus locupletauit, *Ludolph.* KVSTERVS, Editio ſecunda, *Lipſ. ſumt. fil. Ioh. Frid. Gleditſchii*, 1723, *fol.*

The New Teſtament in Greek and English, containing the Original Text, corrected from the Authority of the moſt authentic Manuſcripts, and a new verſion form'd agreeabli to the illuſtrations of the moſt learned Commentator's and Critics, with Notes and various Readings, London, print. for I. Roberts, 1729, 8. mai. Voll. II.

Nouum Teſtamentum Graecum Germanice, illuſtratum, *darinnen* I.) *Der Text auf das accurateſte nach* MASTRICHTS *Edition exhibiret.* II.) *Die Lectiones variantes, die von einiger Wichtigkeit ſind, wie auch die loca parallela beygebracht.* III.) *Die Worte grammatice nach der Etymologia und Syntaxi, wie auch die Idiotiſmi, in der Conſtruction deutlich gemacht.* IV.) *Die Schwierigkeiten in der Chronologie, Geographie, Hiſtorie, Genealogie, Antiquitat und Philoſophie erlautert.* V.) *Die ſchwereſten Stellen nach exegetiſchen Regeln erklaret, und* VI.) *Die Sonn- und Feſt-Tags-Evangelia und Epiſteln inſonderheit noch mit moraliſchen Meditationen begleitet werden. Nebſt einer Vorrede herausgegeben von* Chr. NEVDECKER, *III Theile*, Halle, in der Rengeriſchen Buchhandlung, T. I, 1730, T. II, III, 1732, 8. Voll. III.

Nouum Teſtamentum Graece, ad probatiſſimos Codices accurate reuiſum, ſummariis ſingula capita diuidentibus, copioſis locis parallelis et praecipuis variantibus Lectionibus inſtructum, Obſeruationibus philologicis, criticis et exegeticis illuſtratum cura et ſtudio *Chr.* STOCKII, *Ienae, ap. Vid. Mayerianam*, 1731, 8. *mai. Voll. II.*

Nouum Teſtamentum Graecum ita adornatum, vt textus probatarum editionum medullam; Margo variantium lectionum in ſuas claſſes diſtributarum, locorumque parallelorum delectum; Apparatus ſubiunctus criſeos Sacrae Millianae praeſertim compendium, limam, Supplementum ac fructum exhibeat, inſeruiente *Ioh. Alberto* BENGELIO, *Tub. Sumt. Ioh. Geo. Cottae*, 1734, 4.



CAPVT

CAPVT V.

BIBLIA LATINA.

SECTIO I.

VERSIO VVLGATA.

Biblia Latina, iuxta vulgatam editionem, *sine indicio temporis et loci impressionis, fol. mai.*

* *Dolendum est, Sacro huic Codici additam non esse temporis locique impressionis notitiam, qui, praeter chartae densitatem et candorem, omnibus quoque aliis gaudet notis characteristicis, quae prima inuentae typographiae monumenta produnt. Nam 1.) Deficit Titulus 2.) Litterae initiales variis coloribus, rubro plerumque adpictae sunt; 3.) Desunt numeri paginarum aeque, ac custodes. 4.) Compendia scribendi, seu Abbreuiaturae, sunt frequentissimae. 5.) Loco* æ *saepe ponitur* e, *vt in particula eciam, Litteraeque i loco puncti virgula imposita est, 6.) Diphthongi omnes exulant; 7.) Distinctionum signa adsunt nulla, praeter puncta, duo puncta, et signum interrogandi, et haec ipsa signa, pro more illorum temporum, loco saepe parum conueniente collocantur. 8.) Charta capiti bouino est insignita, et si regula illa* NAVDAEI *Lib. I. Epigrammat. p. 82, e signo capitis bouis cornuti cognoscendi libros primum editos à Ioh.* FAVSTO. *in vniuersum valeret; haec editio vel hoc nomine inter primos* FAVSTI *labores referenda esset. Sed dubiam illam incertamque indicat Cl.* SCHWARZIVS; *in Dissertatione III. de primariis quibusdam document. orig. typograph. pag. 44. Idemque de eadem sentit Cl.* CHRISTGAVIVS *in Commentat. de Mammotrecto, Frf. 1740, 4. pag. 27. nota 34. Vtut igitur ex his chartae signis Codicis huius typographus et natale solum tempusque designari certo haud queant, hoc tamen ex conspirantibus velut omnibus supra adductis indiciis, patet, esse eam, si non primam, ex primis saltim, editionem.*

Biblia Latina, *absque indicio loci et typographi, fol.* In fine hi leguntur versus:

„*Fontibus ex Graecis Hebraeorum quoque*
„*libris,*
„*Emendata satis et decorata simul.*
„*Biblia sum, praesens superos ego testor*
„*et astra,*
„*Est impressa nec in orbe mihi similis,*
„*Singula quaeque loca cum Concordantiis*
„*extant,*
„*Orthographia simul quam bene pressa*
„*manet*

M. CCCC. LXXIX.

Biblia Latina.

In fine haec leguntur: „*Anno a natiuitate* „*Domini millesimo quadringentesimo octuagesimo. Quarto Kalendas Februarii. In* „*omnipotentis Dei laudem sueque curie celestis gloriam et honorem. Finitum est* „*hoc insigne noui et veteris testamentorum* „*opus. per Ioh.* ZAINER *Vlmensis oppidi* „*incolam. Opus inquam preclarum ad* „*simplicium sacerdotum vtilitatem. non* „*modo cum canonibus Euangelistarumque* „*concordantiis. verum insuper cum dictionum hebraicarum declaratio. ac casibus* „*summariis semper ab initio capitulorum* „*positis diligentissime impressum. fol.*

Ad calcem huius editionis extat MENARDI, *Monachi*, generalis et compendiosa

dioſi librorum biblicorum notitia, ad venerabilem virum *Iacob. de* YSENACO. In Catalogo Bibliothecae Vffenbachianae, vnde hoc ipſum Bibliorum exemplum in Bunauianam migrauit, impreſſum illud ao. 1484. perhibetur. Sed ao. 1480. excuſum eſſe, docet ipſa operis accuratior inſpectio. Errori cauſſam dediſſe videtur, quod in fine, poſt verba: *Anno milleſimo quadringenteſimo octuageſimo*, additum ſit: *quarto Kalendas Februarij*, vnde et fortaſſe editio Vlmenſis ap. *Ioh.* ZAINER anni 1484. *Iacobo* LE LONG, et inde MAITTAIRIO memorata, ſuam traxit originem.

Biblia Latina.

Ad calcem legitur: „*Exactum eſt inclyta* „*in vrbe Venetiarum Sacro Sanctum Biblie volumen integerrimis expolitisque* „*litterarum caracteribus Magiſtri Iohannis dicti Magni* HERBORT *de Seligenſtat Almanni, qui ſalua omnium pace* „*auſim illud affirmare, ceteros facile* „*omnes hac tempeſtate ſupereminet. Olympiadibus dominicis. Anno vero* 1483. „*pridie Kalendas Nouembris. fol.*

Biblia Latina.

In fine, aliis praemiſſis, haec leguntur: „*Hoc Sacro ſanctum opus in preſidium* „*ſancte fidei catholice ſolicitius emenda-* „*tum; claris litteris impreſſum: felici-* „*terque conſummatum impenſis et ſingu-* „*lari cura ſpectabilis viri Nicolai* KES-„LERS, *ciuis Baſileenſis. Anno legis no-* „*ue* 1491. *Nona Ianuarii. fol.*

Biblia Latina, correcta et ſtudioſe emendata per doctiſſimum in ſacris literis Baccalarium *Petrum* ANGELVM *de Monte Vlmi, ordinis Minorum Seraphici Franciſci. Impreſſa vero in felici Venetorum ciuitate ſumtibus et Arte Hieronymi de Paganinis, Brixienſis, Anno gratie* 1497, *8.*

Biblia Latina, cum Concordantiis veteris et noui Teſtamenti, nec non et Iuris Canonici, ac de diuerſitatibus textuum, canonibusque euangeliorum, ac quibusdam temporum incidentibus in margine poſitis, ſtudioſiſſime reuiſa, correcta et emendata. Accedunt ex IOSEPHI libris exhauſtae auctoritates, quas vtriusque Iuris Profeſſor *Ioh. de* GRADIBVS concordantibus congruisque appoſuit locis, *Lugd. per M. Iac. Mareſchal*, 1525, *fol.*

Biblia Latina, cum concordantiis ac ſummariis, vna cum exactis nominum Hebraicorum, Chaldaeorum atque Graecorum interpretationibus, *Pariſ. ex officina vid. Thielmanni Keruer*, 1546, *8.*

Biblia. Breues in eadem Annotationes ex doctiſſimis interpretationibus et Hebraeorum Commentariis. Interpretatio propriorum nominum Hebraicorum. Index copioſiſſimus rerum et ſententiarum vtriusque Teſtamenti, *Pariſ. ex officina Rob. Stephani*, 1532, *fol.*

Biblia Latina. His acceſſerunt ſchemata tabernaculi Moſaici et Templi Salomonis, praeeunte *Franc.* VATABLO expreſſa. Index rerum et ſententiarum; Latina interpretatio nominum propriorum Hebraeorum, Chaldaeorum, Graecorum &c. *Lutetiae, ex officina Rob. Stephani*, 1546, *fol.*

Biblia Latina, editio vulgata, in qua iuxta Hebraicorum verſuum rationem, ſingula capita verſibus diſtincta ſunt, numeris praefixis, qui verſuum numeris in Concordantiis noſtris (*Rob.* STEPHANI) reſpondent &c. *Oliua Rob. Stephani*, 1555, *8.*

Biblia vtriusque Teſtamenti, (ex duplici verſione veteri ſ. vulgata, et noua, ſ. Tigurina, et cum annotationibus VATABLI,) *Pariſ. ſub Oliua Rob. Stephani*, 1557, *fol. Voll. II.*

Biblia Sacra vulgatae editionis, Sixti V. Pont. Max. iuſſu recognita atque edita. Cum Scholiis plurimum auctis et emendatis *Ioh.* MARIANAE et Notationibus

bus *Eman.* SA, addito *Petri* LANSSELII Supplemento. [Adiiciuntur ad calcem *Franc.* LVCAE, Romanae correctionis in Bibliis Latinis loca insigniora, et *eiusdem* Libellus continens alias lectionum varietates &c.] Tomi II, *Antverpiae, ex officina Plantiniana ap. Balth. Moretum et vid. Ioh. Moreti et Ioh. Meursium, 1624, fol. Voll. II.*



Vetus Testamentum, Latine, scilicet: Pentateuchus, IOSVE, Libri Iudicum, RVTH, *Paris. in officina Sim. Colinaei, 1525*, Libri Regum, etc. vsque ad Librum IOB, *Ibid. 1526*, Libri Prophetarum et Machabaeorum, *Ibid. 1524, 12. Voll. III.*

Vetus Testamentum Latine, *Paris. in officina Sim. Colinaei*, scilicet: Pentateuchus, IOSVE, Iudicum, RVTH, *1532*, Libri Regum vsque IOB, *1534*, Libri Prophetarum et Machabaeorum, *1531, 12. Voll. III.*

Libri MOYSIS quinque, cum annotatt. et obseruationibus Hebraicis haud quaquam poenitendis, quae prolixi commentarii vice esse possunt, *Paris. ex officina Rob. Stephani, 1541, 4.*

Psalterium DAVIDIS, Latine, crassis litteris impressum, *Lipsiae, per Conr. Kacheloven, 1485, 4.*

In fine haec leguntur: „*Milleno C. quatuor octuageno quinto sub anno Deus dum „nasceretur in mundo. Liptzigk impressum opus illud Bartol: circa festum viro „ab vno nomine Kacheloven Conrado, de „fine cuius plasmator mundi laudetur „huius.*

Liber Psalmorum DAVIDIS, ex versione veteri vulgata et noua Tigurina, cum breuibus annotationibus ex Hebraeorum Commentariis, *Lutetiae, ex officina Rob. Stephani, 1546, 8.*

Liber Psalmorum, cum argumentis, paraphrasi et annotationibus *Ludou.* FERRANDI, *Paris. ap. Petr. Debats et Imbert Debats, 1701, 4. mai.*

Libri SALOMONIS, Latine, *Lugd. per Petr. Mareschal et Barnab. Chaussard, 1500, 4.*



Nouum Testamentum, Latine, *Paris. ap. Rob. Stephanum, 1533, 16.*

Noui Testamenti Editio vulgata, *Lugd. ap. Theobaldum Paganum, 1554, 12. cum fig.*

Nouum Testamentum, Latine, *Antv. in aedib. Ioh. Steelsii, typis Ioh. Latii, 1562, 12. c. fig.*

Nouum Testamentum, Latine, *Antu. ex officina Cph. Plantini, 1567, 16.*

Quatuor Euangelia iuxta vulgatam Latinam editionem asteriscis et obeliscis distinctam et ad Graeca exactam a *Iac.* FABRO, *Stapulensi*, cum *ipsius* Commentariis, *Coloniae expens. Godefr. Hittorpii, sine anno, 4.*



SECTIO

SECTIO II.

VERSIO VARIORVM AVCTORVM.

Biblia Sacra vtriusque Testamenti, diligenter recognita et emendata, collatione Hebraicorum voluminum, (studio *Andr.* OSIANDRI.) *Nurnb. per Fed. Peypus, sumtu Ioh. Koberger*, 1522, 4.

Biblia Latina.

Ad calcem Apocalypseos haec leguntur: „*Veteris ac Noui Instrumenti noua translatio per Reuerend. S. Theologiae Doctorem Sanctem* PAGNINVM, *Lucens. nuper edita explicit. Impressa autem est Lugduni per Antonium du* RY, *calcographum diligentissimum, impensis Franc. Turchi et Dominici Berti, ciuium Lucensium, et Iacobi de Giuntis, bibliopolae, ciuis Florentini*, 1527, *fol. min.*

Biblia Testamenti Veteris et Noui, e sacra Hebraeorum Lingua Graecorumque fontibus, consultis simul orthodoxis interpretibus, religiosissime translata in sermonem Latinum, *Tiguri, excud. Cph. Froschouerus.* Vetus Testament. 1544, Libri Ecclesiastici et Nouum Testamentum 1543, *fol. min.*

* *Solet haec Versio* vocari Tigurina, quia per Theologos Tigurinos confecta est, scilicet Vetus Testamentum ex Hebraeo per *Leonem* IVDAE, exceptis octo capitibus postremis EZECHIELIS, DANIELE, IOBO, Psalmis 48. vltimis, Ecclesiaste, Cantico Canticorum, quae conuertit *Theodorus* BIBLIANDER: Libri ecclesiastici ex Graeco per *Petr.* CHOLINVM, et Nouum Testamentum ex versione *Desiderii* ERASMI recognita ab eodem CHOLINO et *Rod.* GVALTHERO, Annotationes et variae Lectiones passim per tota Biblia margini adiiciuntur. Omnia haec recognita sunt a *Conr.* PELLICANO, *eiusdemque* praemissa Praefatio.

Biblia Latina, interprete *Sebast.* CASTALIONE, vna cum *eiusdem* Annotationibus. Totum opus recognouit ipse, et adiecit ex *Flauio* IOSEPHO historiae Supplementum ab ESDRAE temporibus vsque ad Machabaeos, itemque a Machabaeis vsque ad Christum, *Basil. per Ioh. Oporinum*, 1554, *fol.*

Biblia Sacra Veteris Testamenti, ex translatione *Ioh.* CLERICI, cum *eiusdem* paraphrasi perpetua, Commentario philologico, Dissertationibus criticis, et Tabulis chronologicis. Editio secunda auctior et emendatior, scilicet: Pentateuchus, *Amstel. ap. Henric. Schelte*, 1710, Libri Historici, IOSVA, Iudices, RVTHA, SAMVEL, Reges, Paralipomena, ESDRAS, NEHEMIAS et ESTHERA, *Ibidem*, 1708. Libri Hagiographi, IOBVS, Psalmi, SALOMONIS Prouerbia, Concionatrix et Canticum Canticorum, *Ibidem, ap. Wetstenios et Smith*, 1731, Prophetae, *Ibidem*, 1731. Nouum Testamentum ex versione vulgata, cum Paraphrasi *Henr.* HAMMONDI ex Anglica Lingua in Latinam translata et Animaduersionibus *Ioh.* CLERICI, *Frf. apud Thom. Fritsch*, 1714, *fol. Voll. VI.*

Sacra Biblia, siue Testamentum, vetus ab *Imman.* TREMELLIO et *Franc.* IVNIO ex Hebraeo Latine redditum, et Testamentum Nouum a *Theod.* BEZA e Graeco in Latinum versum, *Tiguri, typis Dav. Gessneri*, 1703, 8.

* * *

Biblia

* * *

Biblia Sacra ad LXX. Interpretum fidem diligentissime tralata (et ex versione Complutensi edita cum Praefatione *Andreae* CRATANDRI,) *Bas. per Andr. Cratandrum*, 1526, 4.

Pentateuchus, Liber IOSVAE, Liber Iudicum, Libri Regum, Nouum Testamentum, omnia Latine reddita, *Vitemb*, 1529, *fol.*

* Agunt de rarissima hac versione a LVTHERO adornata, KRAFFTIVS *in prodromo Histor. version. Biblior. p.* 20. SCHAMELIVS *in Specimine versionis biblicae Latinae a* LVTHERO *adornatae*, *Lipsiae*, 1723, 4. *et Ioh. Gottl.* CARPZOV. *Crit. Sacr. V. T. p.* 700. Praesentis exempli possessor primus fuit *Georg.* SPALATINVS, qui manu sua notulas passim adscripsit.

MOSES Latinus ex Hebraeo factus, et in eundem Praefatio, qua multiplex eius doctrina ostenditur, et Annotationes, in quibus translationis ratio redditur, et loci difficiliores explicantur per *Sebast.* CASTALIONEM, *Bas. ex officina Ioh. Oporini*, 1546, 8.

Deuteronomios MOSE, ex Hebraeo accuratissime restitutus, cum Annotationibus *Mart.* LVTHERI, *Bas. in aedib. Adami Petri*, 1525, 8.

Quincuplex Psalterium, Gallicum, Romanum, Hebraicum, Vetus et conciliatum. (cum Praefatione *Iac.* FABRI, *Stapulensis*, et studio *eiusdem* editum.)

In fine legitur: *„Absolutum fuit hoc quincuplicis Psalterii opus in coenobio Sancti „Germani prope muros Parisienses, anno „1508. et in clarissimo Parisiorum Gymnasio ex chalcotypa Henrici Stephani officina*, 1509, *fol.*

—— Idem Psalterium, *Ibidem ex chalcotypa Henrici Stephani officina*, 1513, *fol. Bibl. Bunau.*

Psalterium DAVIDIS, ad Hebraicam veritatem interpretatum cum scholiis breuissimis *Chuonradi* PELLICANI, nunc primum ab auctore recognitum, *Tig. ap. Cph. Froschouer*, 1532, 8.

Psalmorum Liber cum Translationibus quatuor, Auctoris editionis vulgatae, *D.* HIERONYMI, FELICIS *Pratensis*, *Sebast.* MVNSTERI, et Paraphrasibus duabus, Auctoris Chaldaei et IOANNIS *Campensis*, e regione sic positis, vt versus versui respondeat, *Argent. ex officina Knoblochiana, per Georg. Machaeropoeum*, 1545, 8.

Psalmorum DAVIDIS Liber, ex vulgata et Tigurina versione, *Lutetiae*, 1546, 8. vid. in §. praecedente.

Psalterium, reliquaque sacrarum litterarum carmina et precationes, cum argumentis et breui difficiliorum locorum declaratione, *Sebast.* CASTALIONE interprete, *Bas. per Ioh. Oporinum*, 1547, 8.

Psalmorum DAVIDIS Liber, ex Tralatione duplice vetere et noua *Sanctis* PAGNINI, partim ab ipso PAGNINO recognita, partim ex *Franc.* VATABLI praelectionibus emendata. Adiectae sunt annotationes cum ex aliorum tralatione, tum ex Commentariis Hebraeorum, ab ipso VATABLO diligenter excusis, quae commentarii vice lectoribus esse poterunt, *Oliua Rob. Stephani*, 1556, 8.

Psalterium DAVIDIS carmine redditum per EOBANVM *Hessum*, cum Annotationibus *Viti* THEODORI, quae Commentarii vice esse possunt, cui accessit Ecclesiastes SALOMONIS eodem genere carminis redditus, *Frf. ap. Chr. Egenolphum*, *sine nota anni*, 8.

—— Idem et Ecclesiastes SALOMONIS, per EVNDEM, *Lipsiae*, *per Voegelinum*, 1584, 8.

C Psalte-

Psalterium DAVIDIS Regii Prophetae, vario genere carminis Latine redditum ab Illustriss. Principe MAVRITIO, *Hassiae Landgrauio* etc. *Smalcaldiae*, [*1585*,] 4.

Psalmorum DAVIDIS Paraphrasis poëtica, nunc primum edita, Auctore *Geo.* BVCHANANO. Eiusdem DAVIDIS Psalmi aliquot a *Th.* B. (*Theodoro* BEZA) versi. Psalmi aliquot in versus Graecos a diuersis translati, *apud Henr. Stephanum et eius fratrem Rob. Stephanum*, *sine anno*, *8*.

Psalmorum DAVIDIS Libri V. duplici poëtica metaphrasi, altera alteri e regione opposita, vario genere carminum Latine expressi, a *Theod.* BEZA et *Geo.* BVCHANANO. Accesserunt XIV. SS. Cantica ex Vet. et N. Testamento excerpta, cum *Theod.* BEZAE argumentis et paraphrasi, nec non *Geo.* BVCHANANI Tragoediae Sacrae, Iephthes et Baptista, Noua editio emendatior, *Geneuae, excud. Franc. de Preux*, *1594*, *8*.

Psalmorum DAVIDIS Paraphrasis poëtica, auctore *Geo.* BVCHANANO.

v. in BVCHANANI *Opp. Tom. II, Lugd. Bat. 1725*, *4. Part. I. pag. 1. sqq.*

Prouerbia SALOMONIS, Latine, ex versione *Sebast.* MVNSTERI, *Bas. 1524*, *8*.

v. supra inter Biblior. Hebraicor. Partes.

SALOMONIS Prouerbia, s. Sententiae versae ad Hebraicam veritatem a *Phil.* MELANCHTHONE, et cum *eiusdem* annotationibus, *Hagan. per Ioh. Secerium*, *1525*, *8*.

—— Eadem ex eadem versione, *Lips. per Nic. Fabrum*, *1533*, *8*.

SALOMONIS Prouerbiorum noua versio Latina.

v. in Henr. KHVNRATHI *Amphitheatro Sapientiae aeternae*, *Hanou. 1609*, *fol.*

SALOMONIS Ecclesiastes, carmine Latino redditus per EOBANVM *Hessum.*

v. cum Psalterio ab eodem carmine reddito. vid. supra.

HABACVC Propheta, cum Annotationibus *Mart.* LVTHERI, *Ioh.* LONICERO interprete, *Argent. excud. Ioh. Knoblouch*, *1526*, *8*.

* * *

Nouum Testamentum Latinum ERASMI *Roterodami*, *Bas. ap. Frobenium*, *sine anno*, *8*.

Nouum Testamentum Latine et Gallice, noua vtriusque linguae elegantique versione, *Bas. per Petr. Pernam*, *1572*, *8*.

Nouum Testamentum, *Sebast.* CASTELLIONE interprete, ex *eiusdem* postrema castigatione denuo editum, accessit *Matthiae* BELII Paraenesis ad studiosam iuventutem, *Lips. ap. Sam. Beni. Walther*, *1728*, *12*.

Euangelium IOANNIS, hoc est, Iusta ac vetus Apologia pro aeterna Christi diuinitate etc. Ex nouo Testamento Syro a viris doctis nuper Latinitati donato, cum diuersa lectione ex Graecis ad marginem apposita, et argumentis capitum et annotationibus in quibusdam locis selectioribus, per *Cassiodorum* REINIVM, *Frf. ex officina typogr. Nic. Bassei*, *1573*, *4*.

Epistolarum PAVLI duplex versio Latina, vna *Iac.* FABRI ex Graeco, altera vulgata, cum Commentario *eiusdem* FABRI, *Stapulensis.*

In fine legitur: „*Hoc opus illustratore „Christo, qui lucet vbique, etsi non capi„tur, absolutum fuit in coenobio Sancti „Germani iuxta Parisios ao. 1512. et eo„dem anno circa natalem Dominicae de „purissima virgine natiuitatis diem ex „officina Henrici Stephani emissum, fol.*

Epistola B. PAVLI ad Hebraeos, a Syro Sermone in Latinum conuersa, cum Enarratione eiusdem ex *Galeni* VESTCAPPELII praelectionibus concinnata, opera et studio *Andreae* CROCQVETII, *Duaci, ex officina Ioh. Bogardi*, *1578*, *8*.

CAPVT

CAPVT VI.

BIBLIA ITALICA ET HISPANICA.

La Biblia tradotta in Lingua Toscana, per Antonio BRVCIOLI, *aggiuntivi duoi Libri di* ESDRA, *& piu capitoli in* DANIEL *& in* ESTER *nuovamente trovati, & il terzo libro de Machabei*, in Venetia, *per Barthol. da Zanetti da Bressa*, *1539*, 4.

La Biblia tradotta in Lingua Toscana, per Santi MARMOCHINO, *Fiorentino, dell' ordine de Predicatori, aggiuntovi il terzo Libro de Machabei, non piu tradotto in volgare*, in Vinegia, *pr. gli heredi di Lucantonio Giunti*, *1538*, *fol.*

La Biblia, che si chiama il vecchio Testamento nuovamente tradutto in lingua vulgare secondo la verità del testo Hebreo, con molte et vtili annotationi e figure e carte per piu ampia dichiaratione di molti luoghi, edificii e supputationi. Quanto al Nuovo Testamento è stato riveduto e ricorretto secondo la verità del testo Greco, e di molte & vtili annotationi illustrato, con vna semplice dichiaratione sopra l'Apocalisse. (Geneva,) *appresso Francesco Durone*, *1562*, 4. *mai.*

Est Editio prima a Reformatis procurata, et quidem ipsa *Antonii* BRVCCIOLI versio, quoad Vetus Testamentum, sed correcta, castigata et reuisa; quoad Novum Testamentum vero potius ex editione *Fabii* TVDESCHI anni 1560. exscripta, adiectis iisdem, at paulo auctioribus, Notis. vid. *Le* LONG *Biblioth. Sacr. p. 358.*

La Sacra Biblia, tradotta in Lingua Italiana e commentata da Giovanni DIODATI; *Seconda editione, migliorata ed accresciuta, con l'aggiunta de Sacri Salmi, messi in rime per* Lo Medesimo, *In Geneva, Pietro Chouet*, *1641*, *fol.*

La Biblia, que es, los Sacros Libros del viejo y nuevo Testamento, trasladada en Espannol, 1569, 4. Vol. II.

— Eadem, [*Francofurti*] *en la libraria de Daniel y David Aubrii y de Clement Schleich*, *1622*, 4.

* Hoc opus Bibliorum ex versione *Cassiodori de* REYNA vulgo perhibetur impressum a *Guarino typographo Basileensi*; sed insignia *Apiarii*, typographi Bernensis, videlicet vrsum aluearia apum deuastantem, prae se fert prior Editio; Posterior vero, anni 1622, non est noua, sed ipsa Reyniana anni 1569, titulo tantum nouo praefixo, vti recte obseruant *Le* LONG, *in Bibl. Sacr. p. 363.* et SERPILIVS. vid. *Sam.* ENGELII *Catal. Bibliothecae suae p. 17.* et GERDESII *Florilegium ad* VOGTII *Catal. Libror. rarior. p. 98.*

I sacri Salmi di DAVID *messi in Rime volgari Italiane da* Giovanni DIODATI *& composti in Musica da A.* G. Haerlem, *appr. Iac. Albertz*, *1664*, 8.

Il Nuovo Testamento tradotto in Lingua Toscana dal R. Padre Fra ZACHARIA *da* Firenze *de l'ordine de Predicatori de S. Marco di Firenze*, in Vinegia, *nella stamp. delli heredi di Lucantonio Giunti*, *1542*, 8.

Il Nuovo Testamento. (Geneve,) *della stampa di Giov. Batt. Pineroli*, 1576, 8.

Il Nuovo Testamento, *nuovamente riveduto e ricorretto secondo la verità del testo Greco*, *e di molti et vtili annotationi illustrato*, Appr. gli heredi d'Eustachio Vignoni, 1596, 8.

Il Nuovo Testamento, *tradotto in Lingua Italiana da* Giovanni DIODATI, Haerlem, appr. Iac. Albertz, 1665, 8.

Il Nuovo Testamento, *tradotto in Lingua Italiana da* D. C. H. P. Altenburgo, appr. Giov. Ludov. Richter, 1711, 12.

CAPVT VII.

BIBLIA GALLICA.

SECTIO I.

A ROMANO-CATHOLICIS EDITA.

La Bible en François, nouvellement corrigée, à Paris, *à l'enseigne des trois couronnes*, 1544, *fol. avec fig. Voll. II.*

La Sainte Bible, *traduite en François sur la vulgate*, *avec des notes courtes*, *tirées des SS. Peres & des meilleurs Interpretes*, *la traduction du Pseautier selon l'Hebreu*, *à côté de la Vulgate*, *et la concorde des IV. Evangelistes*, *par* Louis ISAAC LE MAISTRE de SACY, *à Bruxelles*, *chez Franc. Foppens*, 1700, 4. *Voll. III.*

La Sainte Bible traduite en François, *le Latin de la vulgate à côté*, *avec des courtes Notes tirées des Saints Peres & des meilleurs Interpretes*, *pour l'intelligence des endroits les plus difficiles*, *& la Concorde des quatre Evangelistes en Latin & en François.* *Nouvelle Edition*, *enrichie de Cartes geographiques & de figures*; *Avec les Traitez de Chronologie & de Geographie*, *les Sommaires des livres*, *& toutes les Tables tirées de la grande Bible Latine d'*Antoine VITRÉ; *De plus une idée generale de l'Ecriture Sainte*, *avec diferentes manieres & diverses regles pour l'expliquer*, *III. Tomes*, à Liege, *chez Iean François Broncart*, 1702, *fol. Voll. III.*

* * *

Le Livre de HIOB *avec bref Commentaire*, sans marque du tems & du lieu d'impression, en charactere gothique, 8.

Le Nouveau Testament, en charactere gothique, sans aucune marque du lieu & du tems de l'impression, 8.

Le Nouveau Testament, à Basle, 1525, en charactere gothique, 8.

Le Nouveau Testament, *reveu & corrigé sur le Grec*, à la Rochelle, *pour Bruyn Schinkel*, 1610, 8.

Le Nouveau Testament en Latin & en François, *avec les differences du Grec & de la vulgate*, *vint-cinquieme Edition revuë et corrigée de nouveau*, à Mons, *chez Gaspard Migeot*, 1684, 8. *Voll. II.*

Le Nouveau Testament en François avec des Reflexions morales sur chaque verset [*par le Paschas.* QUESNEL.] *Nouvelle Edition augmentée*, *VIII. Tomes*, à Bruxelles,

les, *chez Eugene Henry Frick*, *Tom. I-IV*, 1702, *Tom. V-VIII*, 1700, 8. *Voll. IV.*

Le Nouveau Testament, traduit sur l'ancienne Edition Latine, avec des Remarques litterales & critiques sur les principales difficultez, [*par* Richard SIMON] *IV. Tomes*, à Trevoux, *chez Etienne Ganeau*, 1702, 8. *Voll. II.*

Le Nouveau Testament traduit en François selon l'Edition vulgate, avec les differences du Grec. Nouvelle Edition revuë & exactement corrigée & augmentée de plusieurs lieux paralleles & de Notes historiques & geographiques, à Hanover, *chez Nicol. Færster*, 1710, 8.

Le Mystere des Actes des Apostres translaté fidelement à la verité historiale, escripte par Sainct LVC *à* THEOPHILE, & *illustré des legendes autenticques & vies de Sainctz Receues par l'eglise. Tout ordonné par personnages.* (*On lit à la fin de cet Ouvrage ces paroles:*) *Cy fine le neufuiesme & dernier livre des Actes des Apostres nouvellement imprimez* à Paris, *pour Guillaume Alabat Bourgeoys & marchant de la ville de Bourges, par Nicol. Couteau, Imprimeur demeurant à Paris & furent achevez le XV. jour de Mars l'an de grace Mil cinq cens XXXVII, avant Pasques, fol.*

* *Pour connoitre le plan, aussi bien que l'auteur & les differentes editions de cet ouvrage, voyez la Note (3.) faite à la Lettre CCXLV. de Mr.* BAYLE *dans le IIIe. Volume pag.* 921. & *suiv. de ses Lettres, publiées avec les Remarques de Mr.* DES MAIZEAUX, *à Amst.* 1729, 12.

L'Apocalypse ou Révélation de Saint IEAN, *en François & en Latin, avec une Explication par* Iacq. Benigne BOSSUET,

v. dans les Oeuvres de BOSSVET, *Vol. VI. pag.* 480.

SECTIO II.

A REFORMATIS EDITA.

*La Bible nouvellement translatée, avec la suite de l'histoire depuis le têms d'*ESDRAS *jusqu'aux* MACCABEES: & *depuis les* MACCABEES *jusqu'à* CHRIST. *it. avec des Annotacions sur les passages difficiles par* Sebast. CHATEILLON, à Bâle, *pour Iean Hervage*, 1555, *fol.*

La Sainte Bible, à Lyon, *par Iean de Tournes*, 1564, *fol.*

La Sainte Bible, qui contient le vieux & le nouveau Testament. Edition nouvelle faite sur la version de Geneve, revuë & corrigée. Enrichie outres les anciennes Notes, de toutes celles de la Bible Flamande, de la plus-part de celles de DIODATI & *de beaucoup d'autres de plusieurs cartes curieuses & des Tables fort amples. Le tout disposé en cet ordre par les Soins de* Samuel DES MARETS & *de* Henry DES MARETS *son Fils*, à Amst. *chez Louys & Daniel Elzevier*, 1669, *fol. Voll. II.*

La Sainte Bible, qui contient le vieux & le nouveau Testament, expliquez par des Notes de Theologie & de Critique sur la version ordinaire des Eglises reformées, revûe sur les originaux & retouchée dans le langage. Avec des Prefaces particulieres sur chacun des Livres de l'Ecriture Sainte, & deux Préfaces generales, par Dav. MARTIN, à Amst. *chez Desbordes, Mortier & Brunel*, 1707, *fol. Voll. II.*

La Sainte Bible, qui contient le vieux & le nouveau Testament, le tout revû & conferé sur les Textes Hebreux & Grecs, par les Pasteurs & les Professeurs de l'Eglise de Geneve, à Berlin, *chez A. Dusarrat, 1712, fol.*

La Sainte Bible, contenant les livres de l'ancien & du nouveau Testament. Nouvelle version Françoise par Charles LE CENE, *II. Tomes*, à Amst. *chez Mich. Charl. le Cene, 1741, fol.*

La Sainte Bible, ou le vieux & le nouveau Testament, avec un Commentaire litteral, composé de Notes choisies & tirées de divers Auteurs Anglois Tom. I, II, à la Haye, *chez Pierre Paupié, 1743, 4. Voll. II.*



Le Livre de IOB, *traduit en François sur l'original Hebreu, avec des Notes litterales pour eclaircir le texte par* Theodore CRINSOZ, à Rotterd. *chez Abraham Acher, 1729, 4. maj.*

Le Livre de IOB, *traduit du Latin de* Mr. SCHULTENS, *par* E. de IONCOURT, I. SACRELAIRE & I. ALLAMAND, à Leide, *chez Iean Luzac, 1748, 4.*

Les Psaumes de DAVID, *mis en rime Françoise par* Clement MAROT & Theodore de BEZE, à la Rochelle, *pour Bruyn Schinckel, 1610, 8.*

Cinquante Psaumes de DAVID, *traduits en François par* Clement MAROT.

v. *dans les Oeuvres de* Clement MAROT *Tom. III. p. 221*, à la Haye, 1731, 4.

Les Psaumes de DAVID *mis en vers François.*

v. avec la *Bible procurée par les Professeurs de Geneve*, à Berlin, 1712, fol.

Le Livre des Psaumes traduit en François sur l'original Hebreu, par Theodore CRINSOZ, à Yverdon, *chez Iean Iaqu. Genath, 1729, 4.*



Le Nouveau Testament, expliqué par des Notes courtes & claires sur la version ordinaire des Eglises reformées, avec une Préface generale touchant la verité de la Religion Chrêtienne & diverses autres Préfaces particulieres sur chacun des Livres du Nouveau Testament, par David MARTIN, à Utrecht, *chez Fr. Halma & Guil. vande Water, 1696, 4.*

Le Nouveau Testament, traduit sur l'original Grec, avec des Remarques, où l'on explique le Texte, & où l'on rend raison de la version, par Iean LE CLERC, *II. Tomes*, à Amst. *chez Iean Louis de Lorme, 1703, 4. maj.*

Le Nouveau Testament, traduit en François sur l'original Grec. Avec des Notes literales pour eclaircir le Texte, par Mrs. de BEAUSOBRE & *Iacq.* LENFANT, II. Tomes, à Amst. *chez Pierre Humbert, 1718, 4. maj. Voll. II.*



CAPVT

CAPVT VIII.

BIBLIA GERMANICA.

SECTIO I.

VERSIONES BIBLIORVM ANTIQVISSIMAE ANGLO-SAXONICAE, GOTHICO-THEOTISCAE etc.

Heptateuchus, Liber IOB, et Euangelium NICODEMI, Anglo-Saxonice. Historiae IVDITH Fragmentum Dano-Saxonice, edidit nunc primum ex Manuscriptis Codicibus *Edw.* THWAITES, *Oxon. e Theatro Sheldoniano, 1699, 4.*

Psalterium DAVIDIS Latino-Saxonicum vetus a *Ioh.* SPELMANNO editum e vetustissimo exemplari MS. in Bibliotheca *Henr.* SPELMANNI, et cum tribus aliis non multo minus vetustis collatum, *Lond. excud. R. Badger, 1640, 4.*

NOTKERI, tertii, LEBEONIS, Psalterium Dauidicum e Latino in Theotiscam veterem Linguam versum et paraphrasi illustratum. Opus nunquam alias editum e MS. Cod. peruetusto *Dn.* DE LA LOUBERE. Primus erui et describi, dum viueret, curauit, tum interpretatione et Notis ornauit *Ioh.* SCHILTERVS, Editio prima post fata eius curata. Praemittitur *Bernardi* FRANCKII Dissertatio historico-critica de vero libri auctore.

v. in SCHILTERI *Thesauro Antiquit. Teuton. Tom. I. Part. I. Vlmae, 1727, fol.*

WILLERAMI, *Abbatis*, in Canticum Canticorum Paraphrasis gemina: Prior rhythmis Latinis, altera veteri lingua Francica. Addita explicatio lingua Belgica et Notae, quibus veterum vocum Francicarum ratio redditur. Edente *Paullo* MERVLA, *Lugd. Bat. ex officina Plantiniana, ap. Cph. Raphelengium, 1598, 8.*

—— Eadem Paraphrasis, ex optimae notae MS. Bibliothecae Rhedigerianae Vratislauiensis exhibita. Accedunt variae Lectiones *Petri* SCRIVERII et *Gotth.* VOEGELINI, vt et Notae *Pancr.* CASTRICOMII et *Franc.* IVNII selectae, item integrae *Ioh.* SCHILTERI, nec non *Ioh. Geo.* SCHERZII.

v. in SCHILTERI *Thesauro Antiquit. Teuton. Tom. I. Part. I.*

Quatuor D. N. IESV CHRISTI Euangeliorum versiones perantiquae duae, Gothica scil. et Anglo-Saxonica, quarum illam ex celeberrimo Codice argenteo nunc primum depromsit *Franc.* IVNIVS, hanc autem ex Codicibus MSS. collatis emendatius recudi curauit *Thom.* MARESCHALLVS, *cuius* etiam obseruationes in vtramque versionem subnectuntur. Accessit et Glossarium Gothicum, cui praemittitur Alphabetum Gothicum, Runicum etc. opera eiusdem *Franc.* IVNII, *Dordrechti, typis & sumtibus Iunianis, excud. Henricus et Ioan. Essaei, 1665, 4.*

—— Eadem, *Amst. ap. Ianssonio-Waesbergios, 1684, 4.*

* Adeo conueniunt hae Editiones, vt LE LONG *in Bibl. Sacr. p. 372.* non duplicem, sed vnam eandemque esse editionem adfir-

adfirmet. Sane Titulus tantum videtur mutatus, qui in posteriori partim rubro partim nigro charactere expressus est, in priori non aeque.

D. N. IESV CHRISTI S. S. Euangelia ab VLFILA, *Gothorum in Moesia Episcopo*, circa annum a nato Christo CCCLX. ex Graeco Gothice translata, nunc cum parallelis versionibus, Sueo-Gothica, Norraeana, seu Islandica, et vulgata Latina edita [cura et studio *Geo.* STIERNHIELMII] *Stockholm. typis Nicol. Wankif*, 1671, 4.

OTFRIDI Euangeliorum Liber, veterum Germanorum Grammaticae, Poëseos, Theologiae, praeclarum monumentum; *Evangelien-Buch, in altfrenckischen Reimen, durch* OTFRIDEN von Weissenburg *Munch zu St. Gallen vor siben hundert Iahren beschrieben* (cum praefatione duplici, Latina et Germanica, *Matth.* FLACII, *Illyrici*,) *Bas. sine indicio typographi*, 1571, 8.

—— Voluminen Euangeliorum in quinque Libros distinctum a *Ioh.* SCHILTERO, Latinitate donatum ac eximiis obseruationibus exornatum; Collatum autem cum Codice MS. Vindobonensi et Emendationibus ex Codice MS. Vaticano desumtis, ac praeterea Notis auctum a *Ioh. Geo.* SCHERZIO.

v. in SCHILTERI *Thesauro Antiquit. Teuton. Tom. I. Vlmae*, 1727, *fol.*

Decalogi, Orationis, Symboli, Saxonica versio vetustissima, *Marqu.* FREHERI Notis exposita, *Heidelb. Typis Gotth. Voegelini*, 1610, 4.

SECTIO II.

BIBLIA GERMANICA ANTE VERSIONEM LVTHERI TYPIS EXCVSA, EORVMQVE PARTES.

Biblia Germanica, *Augustae Vindel. crassis litteris, sine indicio temporis et typographi, impressa, fol. mai.*

In fine rubris characteribus expressa haec leguntur: „*Diss durchlauchtigost werck „der gantzen heyligen geschrifft. genandt „die Bibel fur all ander vorgedrucket „teutsch biblen. lauterer. klärer. vnnd „warer. nach rechter gemeinen teutsch „dann vorgedrucket. hat hie ein ende. „In der hochwirdigen Keyserlichen stat „Augspurg. der Edlen teutschen Nation „nit die mynst. sunder mit den meysten „eben geleych genennet zu gantzen ende. „Vnnd wöllich volbringung. seye lob. „glori vnd Ere der hochē heyligen dri„valtigkeit vnd eynigen wesen. Dem va„ter vnd dem Sun. vnd dem heyligen „geyst. Der da lebet. vnd regyret got „ewigklichen Amen.*„

* Copiose hanc Bibliorum editionem describit et recenset *Cl.* BRVCKERVS *im Beyträgen zur Critischen Historie der deutschen Sprache*, P. XVII. *p. 13. seqq.* qui, eandem intra ann. 1470 et 1477, apud *Ioh. Baemlerum*, aut *Anton. Sorg*, prodiisse, suspicatur. Caeterum ipsa versio multis in locis inepta et ridicula de ignorantia Interpretis testatur, quod, vt exemplis aliquot constet, loca quaedam ex editione vulgata, prout Germanice hic versa sunt, proferam: Genes. XII. Dic, quod Soror mea sis, vt viuat anima mea ob gratiam tui: *Sprich das du seyest meyn Schwester, dass*

dass mir wol sey vmb deynen wegen vnd meyn sel lebe umb deyn gnade.

Genes. XIV. Duxerunt acies contra eos: *sie schickten die Spitze wider sy.* Numerauit expeditor vernaculos suos: *er zalt seyn bericht Knecht.*

Genes. XVI. E regione vniuersorum fratrum suorum figet tabernacula: *Er wirt hefften die tabernackel der gegent aller seyner brůder.*

Genes. XVII. Faciam te crescere vehementissime, et ponam te in gentibus: *Vnnd mach dich zu wachssen stercklich. vnnd ich setze dich in die heyden.* Circumcidetis carnem praeputii vestri: *Ir sullend beschneyden das Fleisch euwer ůberwachssung.*

Genes. XVIII. Voluptati operam dabo? *Gyb ich denn das werck der wollust?*

Initium Psalmi I. ita versum: *Selig ist der man der niht abgieng in den rat der vnmilten. vnd nicht stund in den weg der sůnder. vnd nicht sass in dem stull der pestilenz.* etc. Psalmi II. *warumb grissgrameten die heyden. vnd die völcker haben betracht eitele ding.*

Biblia Germanica, dialecto Saxoniae inferioris, *sine mentione loci, anni et typographi, fol. cum figuris ligno incisis admodum rudibus, quae in hoc exemplo vivis coloribus sunt illuminatae.*

Ad calcem haec leguntur: *Dat boeck der hemeliker apenbaringe sunt Iohannes des Apostels ende Ewangelisten: ende daermede dat gantze boeck der goeliker Schrifften die Bybel: hefft hyer ein selich einde daer van gaede sy danck. loff. ere ende glorie in ewycheit Amen.*

Initium Capitis I. Genes. ita versum est: *In dem anbegyn schoep Got hemell eñ erde. Mer die erde was ledich eñ ydell. eñ die duysternisse waren up dē aensicht des affgronts enn die geist gaets wart geuoirt bauen die waeter* etc.

Biblia Germanica.

In fine legitur: *Diss durchleuchtigest werck der gantzen heyligen geschrifft genant die Bibel zu teütsch getruckt. lauter. clar. vñ war. nach rechten gemeinen teutschen. mit hohen und grossem vleyss. gegen dem lateynischen text gerechtuertiget. vnder schidlichen punctirt. mit vberschrifften der capitel vnd psalmen. iren inhalt vnd vrsach. anzaygende. Vnd mit schönen figuren dy hystorien bedeutende. des nuwen gesetzs. hat hie ein ende. Gedruckt in der löblichen Keyserlichen Freystatt Strassburg. Nach der Geburt cristi des gesetzes der gnaden. viertzehenhundert vnd in den fünff vnd achtzigsten iar vff montag der zweyt des mondes May.* etc. fol.

* Non integrum est hoc Bibliorum exemplum. Deest enim Pars prior; Haec posterior tantum continet: *Das Buch der Sprüche Salomonis, das Buch Ecclesiastes; Das Buch des Lobgesangs* i. e. Canticum Canticor. *Das Buch der Weissheit, das Buch der geistlichen Zucht* i. e. Iesus Sirach, *Die Propheten worunter auch Baruch. Die Buecher der Maccabeer, und das Neue Testament.*

Biblia Germanica.

In fine haec leguntur: *Ain end hat das buch der haimlichen offenbarung: Sant Iohansen des Zwelffpotten vñ ewangelisten. damit auch geendet wirdt vnd beschlossen. Dieses hochberůmbt vnnd kostliches werck der gantzen hayligen geschrifft genant die Bibel für all ander vorgetruckt teutsch bibeln. lauterer vnd klarer. nach rechtem warem gemaynen teutsch mit gutem vleiss gegen dem lateinischen text gerechtuertiget. vnderschidlich punctiert. mit überschrifften bey dem maysten tayl der capitel vnd psalm. jren jnhalt vnd vrsach. anzaygende. vnd mit schönen figuren die histori en bedeutendt. Vnd ist diss buch gedruckt vnd volendet durch maister hansen Otmar. in verlegung vnd kosten des fürsichtigen herrn Iohann Rynmann von öringen. in der Kaiserlichen stat Vindelica. yetz genant Augspurg. Nach der geburt christi. des Zeyts der gnaden fünffzehen hundert vnd sibenden jar. auf den zwelfften tag des hornungs* etc. fol. cum figuris ligno incisis. Voll. II.

* Initium Capitis I. Genes. ita Germanice hic redditur: *In dem Anfang hat gott beschaffen hymel vñ erden Aber die erd was eytel vñ lär vnd die vinsternuss waren*

ren auff dem antlütz des Abgrunds. vnd der geyst gottes schwebet oder ward getragen auff den wassern.

Initium Psalmi I. ita se habet: *Selig ist der Man der nit abgieng in dem rat der vngütigen. vnd nit stünd in dem weg der sünder. vnd nit sass in den stül der pestilentz.*

Psalterium, Germanice, cum glossa *Nic. de* LYRA, *sine mentione Loci, typographi et temporis, Editio peruetusta, fol.*

Exordium Psalmi I. ita expressum est: *Selig ist der man der nit abgat in dem rat der vnguten. vnd der an der Sunder weg nit gestanden ist. noch auf dem ler stul in der verderpnisse nit gesessen ist.* Psalm. II. *Warumb habent die haiden das sind di philister getobt oder gegrisgramt vn das volck. vn habent vppigkait gedacht.*

Psalmo XXII. dicitur: *Herr dein Besen vn deyn knottel haben mich getrostet.*

Psalterium Germanice et Latine, cum expositione *Nicolai de* LYRA.

In fine haec leguntur: *Hie endet sich der text des psalters zu latein und zu deutzsch, mit einer schönen auslegung vnd verstentnyss gemacht vn geordnet durch den hochgelertesten bruder Nicolaus von Lyra ein barfusser vnd miner bruder ein grosser doctor der heyligen geschrifft. Gedrucket vn vollendet durch den Achtparn Peter drachen zu Speyer in der alten Erbarn keyserlichen vnd hochgefreyten stadt Worms auff mittewochen den XV. tag des monats Aprilis. Nach vnsers heylmachers geburt Tausent funffhundert vnd vier jar, 4to.*

SECTIO III.

BIBLIA GERMANICA EX VERSIONE LVTHERI.

§. I.

BIBLIA INTEGRA.

Biblia, *das ist, die gantze Heilige Schrifft Deudsch, durch* D. Martin LVTHER, *Augsp. gedruckt durch Heinrich Steyner, 1535, fol. auf Pergamen, mit Figuren, Voll. II.*

Biblia: *Das ist: Die gantze Heilige Schrifft, deudsch, auffs neu zugericht.* D. Martin LVTHER, *Wittenb. durch Hans Lufft.* (Libri Mosis vsque ad Canticum Salom.) *1545.* (Prophetae et reliqua veteris Testamenti, cum toto Nouo Testamento.) *1550, fol. mit seinen Holtz-Schnitten.*

* Haec Editio ob glossas marginales ad Genes. III, 7. *flochten Feigen-Blætter* etc. Genes. III, 21. *Röcke von Fellen* etc. Gen. VIII, 21. *Denn das Tichten* etc. notanda. vid. *Ioh. Geo.* PALMIVS *de Codicibus Veter. et Nov. Test. quibus* LVTHERVS *in vers. Germ. vsus est pag. XXII. ed. Hamburg. 1735, 8.* Omnes praeterea hic occurrunt glossae, quae postea in Biblia Belgica, vulgo: *Deux Aes Bibel* dicta, translatae sunt, multae etiam mutationes, quarum quaedam ita sunt comparatae, vt doctrinae, quam LVTHERVS professus est, plane contradicant. v. PALM. *c. l. pag. 154.*

Biblia D. *Mart.* LVTHERI, *Teutsch,* Wittenb. *durch Hans Lufft, 1550, fol. mit seinen Holtzschnitten.*

Biblia,

Biblia, *nach* LUTHERI *Uebersetzung, in Niedersächsischer Sprache.*

Legitur in fine: *Godt dem Allmachtigen tho lave unde eeren, unde allen framen Christen tho Deuste ys dith löfflyke Werck, mit der Gnade unde hulpe des allmechtigen Gades, also vullendet, dorch Vorlach unde Beköstinge, des Ersamen unde vornehmen Mañ, Conradi Rhüels, Raedtmann tho Wittenberch. Unde gedrucket tho Magdeborch, dorch Michael Lotther, 1554, fol. mit Holtzschnitten.*

Biblia, *das ist: Die gantze Heilige Schrifft Teutsch, durch D.* Mart. LUTHER, *samt angehængter Erklærung aller Hebræischer, Chaldæischer, Griechischer und Lateinischer Nahmen* etc. *und einer Chronic derer Biblischen Geschichten,* Franckf. am Mayn, *durch Geo. Raben, Sigm. Feyrabend und Weygand Hanen Erben, 1569, fol. mit Holtzschnitten, Voll. II.*

Biblia Germanico-Latina, *uff* (AUGUSTI) *Churf. Sechs. Befehl edirt (durch* Geo. MAIOREM, Paul. CRELLIUM, *u.* Paul. EBERUM) *Witteb. 1574, 4°. dr. Ioh. Krafft. mit Figg. Voll. IX.*

Biblia, *mit der Aufslegung,* das ist: *Die gantze Heilige Schrifft Altes und Neues Testaments D.* Mart. LUTHERI, *mit einer kurtzen jedoch gründlichen Erklærung des Textes* Lucae OSIANDRI etc. *herausgegeben durch* Dav. FOERTERN, *vermehrte und verbesserte Ausgabe,* Lüneburg, *durch Ioh. und Heinrich die Sterne, 1650, fol.*

Biblia D. *Mart.* LUTHERI, *Teutsch, mit* D. *Iac.* WELLERI *Vorrede,* Lüneburg, *gedruckt durch die Sternischen Erben, 1677, in 4. maj. Voll. IV.*

Biblia, *das ist, die gantze Heilige Schrifft Alten und Neuen Testaments, deutsch,* Mart. LUTHERS, *samt D.*Leonh. HUTTERI *Summarien, der Biblischen Bücher und Capitel richtiger Eintheilung, verbesserten Registern und Concordantzen, und mit dem Exemplar 1546. in Wittenberg gedruckt zum dritten mahle conferiret von der Theologischen Facultæt zu Wittenberg,* Wittenb, *bey Balth. Christ. Wust, 1686, 4.*

Biblia *D.* Mart. LUTHERI, *teutsch, mit D.* Iac. WELLERI *Vorrede,* Lüneburg, *durch Ioh. Stern, 1693, 8. maj. cum fig.*

Biblia, *das ist die gantze Heilige Schrifft, Altes und Neues Testaments, verteutscht durch D.* Mart. LUTHER, *dabey nicht allein desselben Vorreden und Randglossen, sondern auch neue, accurate, und ausführliche Summarien, viele Locaparallela und ein neuer Biblischer Calender, ingleichen unterschiedliche aus der Antiquitæt hervorgesuchte Kupffer und Land-Charten etc. zu befinden. Nebst einer nach der Zeitrechnung Bibel- Kirchen- und Religions-Historie vom Anfang der Welt bis auf* LUTHERI *Zeiten, etc. ingleichen kurtzen zum Verstande des Texts dienenden Anmerckungen und Erlæuterungen, herausgegeben von* Nic. HAAS, Leipzig, *bey Ioh. Ludew. Gleditsch, 1707, fol.*

Biblia Pentapla, *das ist: Die Bücher der Heiligen Schrifft des Alten und Neuen Testaments, nach fünf-facher deutscher Verdolmetschung, als 1.) der Römisch-Catholischen durch* Casp. ULENBERG, *2.) der Evangelisch Lutherischen durch* Mart. LUTHER. *3.) der Evangelisch-Reformirten durch* Ioh. PISCATOR, *4.) der Jüdischen im Alten Testament des* Iosephi ATHIAE, *und der neuen in Neuen Testament durch* Ioh. Heinr. REITZEN. *5.) Der Holländischen auf Verordnung der General-Staaten. Alle mit ihren eignen Vorreden und Parallelen, nebst kurtzen Summarien und Registern,* Wandesbeck, *durch Herm. Heinr. Holle,* 1710-1712, 4. *Voll. III.*

Biblia, *die gantze Göttliche Heilige Schrifft Altes und Neues Testaments, nach der teutschen Uebersetzung.* D. Mart. LVTHERS. *Mit vielen richtigen Parallelen, denen gewöhnlichen, und an einigen Orten vollständigern Summarien,* D. LVTHERS *eigenen Vorschrifften, und dem Arndischen Informatorio Biblico etc.* Ebersdorff, *durch Abr. Gottl. Ludewig, 1727, 4.*

Biblia etc. *mit D.* Mart. LVTHERS *Vorreden, auch neuen nutzbaren Summarien, auserlesensten Parallel-Stellen, Anweisung zum Bibel-Lesen und Erläuterung der dunckeln Wörter, mit einer Vorrede* Chr. Friedr. BOERNERS, *Dreßd. und Leipz. bey Cph. Heckels Sohn, 1730, 8.*

Biblia Parallelo - Harmonico - Exegetica, *das ist: Die mit sich selbst wohl übereinstimmende und sich selbst erklærende gantze Heilige Schrifft Alten und Neuen Testaments, nach denen accuratesten Exemplarien der deutschen Uebersetzung D.* Mart. LVTHERS, *mit dessen Vorreden und Randglossen, ferner mit richtigen Eintheilungen eines jeden Buchs und Capitels, auch kurtzen Lebens-Beschreibungen eines jeden Biblischen Scribenten, besonders mit ausgedruckten Parallelen und Anweisung deren Harmonie und Uebereinstimmung, deutlicher Anzeigung der Vorbilder Christi, vielen Nutzanwendungen, auch Beyfügung der Zeitrechnung, Beschreibung der Länder und Städte, deren Völcker und ihrer Geschlechter, auch einigen zur Erklärung der heil. Schrifft dienlichen Kupffern und Geographischen Tabellen etc. herausgegeben von* Chr. Fridr. WILISCH, *Freyb. druckts Cph. Matthaei* I. Theil, *so die fünf Bücher Mosis in sich hält, 1739,* II. Theil *vom Buch Josua bis auf das Buch Esther, 1742, fol. maj.* Voll. II.

Biblia Altes und Neues Testaments, nach der Deutschen Uebersetzung Mart. LVTHERS, *mit jedes Capitels kurtzen Summarien, auch beygefügten vielen und richtigen Parallelen; Nebst einem Anhang des dritten und vierdten Buchs Esra und des dritten Buchs der Maccabeer.* Germantown, *gedruckt bey Cph. Sauer, 1743, 4.* maj.

* Quae de hac Bibliorum Editione notatu digna sint, docet Schedula typis exscripta et interiori Sittybae parti affixa, vbi haec leguntur: „Sanctum hunc Codicem „in India Occidentali, nullo plane exemplo, et nec Anglico, nec Batauo, nec alio „quouis idiomate antehac, nuper vero „Germanico primum et quidem typis officinae suae, fauente Numine excusum, „tum ob nouitatis tum peregrinitatis „gratiam Illustrissimi Dom. *Henr. de* BVNAV S. R. I. Comitis etc. Bibliothecae „destinabat *Henr. Ehrenfr.* LVTHER, „I. V. D. et C. W. A. Francofurti, quod „ad Moenum est, Kal. Iul. 1744.

§. II.

VETERIS TESTAMENTI.

Das *Alte Testament deutsch,* Mart. LVTHER, Wittenb. *sine indicio anni et typographi, fol.*

Editio prima, quae ao. 1523. prodiit, continet Pentateuchum.

Das Alte Testament Deutsch, [Pentateuchus.] Augspurg, *durch Melchior Ramminger, 1523, d. 14 Nouembris, fol.*

Das Alte Testament deutsch, [Pentateuchus] *der vrsprunglichen Hebreischen Warheit nach,*

nach, auffs trewlichst verdeutschet, und yetzmals in disem truck, durch den tolmetschen erleuchtet mit vil hübschen der besunder schweren Ortten außlegungen und erklerung, die keyn ander drück haben. M. LVTHER, *Basel, bey Adam Petri,* 1523, *im Christ mond, fol.* ——

Das Alte Testament Deutsch, [Pentateuchus.] Augspurg, *gedruckt durch Hainr. Stainer,* 1527, *fol.*

Das Ander teyl des Alten Testaments. (von IOSVA *bis* ESTHER.) *Gedruckt zu* Wittemb. *(1523.) fol. cum figuris ligno incisis.* Editio prima.

* In fine libri adiecta est Rosa, crucem continens, Insigne Lutheri, et agnus Dei, sanguinem calici ex pectore instillans, his subiectis: *Dis Zeichen sey Zeuge, das solche bucher durch meine Hand gangen sind, deñ des falschen druckes, und bucher verderbens, vleyssigen sich ytzt viel.* Imaginum plerarumque, quae hic exhibentur, auctor fictorque est *Lucas* CRANACH. vid. *Catal. Biblioth. Ludwig. P. I. p. 2. 3.*

Das Ander tail des Alten Testaments, Augspurg, *gedruckt durch Silvanum Otmar,* 1524, *fol. cum figuris ligno incisis.*

—— *Eben dasselbe,* Strasburg, *gedruckt durch Ioh. Knoblouch,* 1524. *cum fig. ligno incis. fol.*

—— *Eben dasselbe,* Basel, *gedruckt durch Adam Petri,* 1524, *fol. cum figur. ligno incis.*

—— *Eben dasselbe,* Augspurg, *gedruckt durch Siluanum Otmar,* 1528, *fol. cum figur. ligno incis.*

Das Dritte teyl des alten Testaments (von Buch HIOB *an bis auf das hohe Lied* SALOMONIS.) Wittemb. 1524, *fol.*

—— *Eben dasselbe,* Augspurg, *gedruckt durch Siluanum Otmar,* 1525, *fol.*

—— *Eben dasselbe,* Basel, *gedruckt bey Adam Petri,* 1525, *fol.*

—— *Eben dasselbe,* Zürich, *gedruckt durch Cph. Froschouer,* 1525, *fol.*

—— *Eben dasselbe, Der Psalter von neuen durch D.* Mart. LVTHER *geendert und gebessert,* Augspurg, *gedruckt durch Heinr. Steyner,* 1527, *fol.*

Der HIOB *teutsch, durch* Mart. LVTHER, 1525, 8.

Der Psalter deutsch, durch Mart. LVTHER, Wittemb. 1524, 8.

Der Psalter deutsch, durch Mart. LVTHER, Strasburg, *bey Ioh. Knoblouch,* 1524, 8.

—— —— Nürnberg, *durch Frid. Peypus,* 1525, 8.

Der Psalter teutsch, Nürnberg, *durch Ioh. Petreium,* 1525, *fol. maj.*

Typis maioribus et perelegantibus impressus Liber.

Psalter wohl verteutscht aus der heiligen Sprach, mit Verklerung des Psalters durch Ioh. BVGENHAG, *von dem Latein in Teutsch gebracht durch* Mart. BVTZER, Basel, *durch Adam Petri,* 1526, 8.

Die syben Buß-Psalmen, mit teutscher Außlegung, nach dem schrifftlichen synne zu Christi und Gottes Gnaden, durch D. Mart. LVTHER, *Augustiner zu Wittemberg,* Strasb. *durch Ioh. Knoblouch,* 1519, 4.

Etliche verteutschte Psalmen, (scilicet Psalm. X, XII, XX, XXV, LI, LXVII, LXXVIII, CIV.) *durch* Mart. LVTHER.

v. in libello inscripto: *Eyn Bett-Buechlin D.* Martin LVTHERS, *Wittenb.* 1522, 8.

Der I. Psalm DAVIDS, *durch* Ioh. BVGENHAGEN, *den Pommer, lateynisch außgelegt, fleyssig verteutschet nach der Dolmetschung D.* Mart. LVTHERS, Wittenb. 1524, 4.

Der CXXVII. Psalm, ußgelegt an die Christen zu Rigen yn Liffland, Mart. LVTHER, Ecclesiastes, *Wittemb.* 1524, 4.

Der XXXVI. Psalm, durch Mart. LVTHER, 1522, 4.

Die Sprüche, der Prediger, das hohe Lied SALOMONIS, *Teutsch, durch* Mart. LVTHER, Strasb. *durch Ioh. Preyssen*, 1525, 8.

Die Sprüche SALOMONIS, Nürnb. *durch Kunegund Hergotin, sine anno*, 8.

Die Sprüche SALOMONIS, Nürnb. *durch Georg Wachter*, 1528, 8.

IESVS SYRACH, *zu Wittemberg verteutscht, durch* Mart. LVTHER, Magdeb. *durch Hans Walther*, 1535, 8.

— Augsp. *durch Alex. Weyssenborn*, 1539, 8.

§. III.

NOVI TESTAMENTI.

Das Newe Testament Deutzsch, Wittemb. *sine indicio anni (1522.) fol. cum figuris ligno incisis.*

* Editio Noui Testamenti ex versione Germanica LVTHERI omnium prima.

Das Newe Testament deutzsch, Wittenb. *durch Melch. Lotther, 1522, fol. mit Holtzschnitten.*

Das Newe Testament Teutsch, mit schœnen Figuren, fol.

* Deficit vltimum folium, sed satis constat *apud Ioh. Schœnspergerum, Aug. Vind.* 1523. impressum esse, et quidem non typis, sed tabulis ligneis, ad modum libri *Theurdanck*, per eundem typographum euulgati.

Das Newe Testament teutsch, Basel, *durch Adam Petri, 1523, fol.*

Das Newe Testament klerlich auß dem rechten Grund teutscht, mit gar gelerten Vorreden, und kurtzer ettlicher schwerer Oerter Außlegung, auch die Offenbahrung Iohannis mit hübschen Figuren, Basel, *durch Thom. Wolff*, 1523, 4.

Das Newe Testament deutzsch, durch Mart. LVTHER, Wittenb. *durch Melch. Lotther den jüngern*, 1524, 4. *mit feinen Holtzschnitten.*

Das Neu Testament mit gantz nutzlichen Vorreden, und der schwæresten Oerter kurtze aber gute Außlegung, Augspurg, *durch Siluanum Otmar*, 1524, *fol. mit Holtzschnitten.*

Das Neuw Testament recht grüntlich teutscht mit schœnen Vorreden, und der schwersten Oerter kurtze aber gute Außlegung etc. darzu der außlendigen Wœrtter auff unser teutsch anzeigung, Strasburg, *durch Ioh. Knobloch*, 1524, *fol. mit Holtzschnitten.*

— *Eben dasselbe*, Basel, *durch Adam Petri*, 1524, 8. *mit Holtzschnitten.*

Das Neuwe Testament recht grüntlich teutscht etc. Augsburg, *durch Heinr. Stayner*, 1528, *fol. mit Holtzschnitten.*

Das New Testament Deutsch, widerumb fleissig corrigiert, Augsburg, *durch Hainrich Stayner*, 1535, 8. *auf Pergament gedruckt. Voll. II.*

Dat Nye Testament doreh D. Mart. LVTHER *mit vlyte vordüdeschet*, Wittenberch, *gedruckt dorch Georg. Rhuwen Eruen*, 1562, 4.

Das Neue Testament, durch D. Mart. LVTHER, *in Versicul abgetheilet, und mit darauf gerichteten Summarien jedes Capitels etc. versehen*, Strasburg, *durch Theodos. Rihel, sine anno*, 8. *mit Holtzschnitten.*

Das

Das New Testament teutsch, sine anno, fol.

—— *Eben dasselbe, mit Lateinischen Buchstaben gedruckt,* zu Strasburg, *bey Hans Schotten, sine anno, 8.*

Das Neue Testament, nach der Uebersetzung D. Mart. LVTHERS, *mit ausführlichen Summarien, richtigen Concordantzien, nœthigen Auslegungen der schwersten Stellen aus D.* LVTHERS *Rand-Glossen und anderer bewæhrten Lehrer Anmerckungen genommen, nicht weniger mit Schrifft, und Capitel maßigen Nutz-Anwendungen, und nach denen besten Exemplarien corrigiret und verbessert von* Ioh. Reinhard HEDINGER, *vierdte und verbesserte Auflage,* Rudolstadt, *bey Phil. Gottfr. Saurmann, 1724, 8. maj.*

Evangelium IOHANNIS, *verdeutscht durch D.* Mart. LVTHER, Strasb. *durch Hans Prüßen, 1522, 4.*

—— *Eben dasselbe, sine anno, 4.*

Die tzwo Episteln S. PETERS, *und eyne* IVDE, *verdeutscht durch* Mart. LVTHER, Wittenb. *durch Ioh. Grunnenberg, 1522, 8.*

—— *Eben dieselben,* Wittenb. *1522, 8.*

SECTIO IV.

BIBLIA GERMANICA, EORVMQVE PARTES EX VERSIONE VARIORVM.

Bibel Alt und Neu Testament, nach dem Text in der hailigen Kirchen gebraucht durch D. Ioh. ECKEN, *mit Fleiß auf hochteutsch verdolmetschet,* (Ingolstadt,) *1537, fol.*

* Veteris saltim Testamenti versionem suam esse, alteram vero Noui Testamenti ab *Hieron.* EMSERO se mutuasse, fatetur *Ioh.* ECCIVS *in Prologo et Epilogo.*

Das alte Testament zu teutsch, der ursprünglichen Ebreischen Wahrheit nach, auff das allertreulichste verteutschet I. Theil, oder die V. Bücher MOSIS, Zürich, *bey Cph. Froschouer, 1527, IV. Theil, die* PROPHETEN, Eben daselbst, *1529, 12.*

Pars II. et III. desunt.

Die fünf Bücher MOSIS, *samt dem Hohen Lied* SALOMONIS, RVTH, *Klage-Lieder* IEREMIAE, *Prediger* SALOMONIS *und* ESTHER, *auch der Iuden Evangelien, die sie* Haphtaroth *nennen, aus Hebraischer Sprache, nach Iüdischer Art, von Wort zu Wort ins Teutsche verdolmetscht, und mit Hebraischer Schrifft, deren sich die Iuden in ihrem Teutsch-Schreiben gemeiniglich gebrauchen,* gedruckt mit der Vorrede *Pauli* FAGII, *(Interprete* Mich. ADAMO,*) Costenz, 1544, 4.*

Der Heiligen Schrifft Alten Testaments Erster Theil, auf Verordnung Augusti, Hertzogs zu Braunschweig und Lüneburg, aus der Ebraischen Grund-Sprache verteutschet (durch Ioh. SAVBERTVM,*) (Helmstædt, 1666,) 4. maj.*

* Historiam et fata huius versionis, quae tantum vsque ad I. Sam. XVII. progreditur, narrant ZELTNERVS *in Vitis Theologor. Altorfinor. p. 398. et seqq.* Nouantiqua Theolog. An. 1720. p. 800. Conf. etiam *Ioh. Dav.* KOEHLERS *Historischer Müntz-Belustigung. Part. XIV. pag. 163. et seqq.*

Biblia Germanica, interprete *R. Ioseph* IOSEL, fil. ALEXANDRI, cum diplomate

mate ordinum Hollandiae, Amst. *per Iof. Athiam*, *1679*, *fol.*

* Charactere Hebraico-Germanico.

Die Gœttlichen Schrifften vor den Zeiten des Meſſie Ieſus; der Erſte Theil, worinnen die Geſetze der Iſraelen enthalten ſind, nach einer freyen Ueberſetzung, welche durch und durch mit Anmerckungen erlæutert und beſtætiget wird. (durch Ioh. Lorentz SCHMIDT.) *Wertheim, durch Ioh. Georg. Nehr*, *1735*, 4.

* Hiſtoriam huius Verſionis peculiari libro expoſuit *Ioh. Nic.* SINNHOLD, quem inſcripſit: *Ausführliche Hiſtorie der verruffenen ſogenannten Wertheimiſchen Bibel*, Erfurt, *1739*, 4.

* * *

Pſalter des küniglichen prophetten DAVIDS, *geteutſcht nach warhafftigen text der Hebraiſchen Zungen*, *(durch* Caſpar AMMAN,) *Augſp. durch Sigmund Grymm*, *1523*, *8*.

Der Pſalter des Kinigs vñ propheten DAVIDS, *ain Summari und kurtzer begryff aller hayligen geſchriſt durch* Otmaren NACHTGALLEN, *von grund, auff den LXX. vnd Hebreiſcher Sprachart vñ aygenſchafft zu verſtendigen v d klaren hochteutſchen gebracht, derge ychen vor nye geſehen, ſambt ayns ye en pſalmen kurtzen inhalt vnd begryff, n t erklerung der ſchweren Oerter, vnd pu. cten, wie man die verſtan ſol;* Augſp. *durch Simprecht Ruffen*, *1524*, 4.

Verteutſchung aller Pſalm, wie die IOANNES, Campenſis, *nach Hebræiſcher Warheit in das Latein gebracht hat.. zu gunſt Teutſcher nacion on glos und außlegung verſtentlich und lauter gemacht. (durch* Geo. FRÖLICH,) Augſp. *durch Alexander Weyſſenhorn*, *1534*, *12*.

Der Pſalter DAVIDS, *in gepets weyß durch* Geo. SCHMALTZING, Nürnb. *durch Iobſt Gutknecht*, *1534*, *8*.

Alle Propheten nach Hebraiſcher Sprach verteutſchet (durch Ludw. HAETZER *und* Ioh. DENCK,) Augſp. *gedruckt durch Siluanum Ottmar*, *1527*, *fol.*

—— *Eben dieſelbe Ueberſetzung*, Augſp. *durch Heinr. Stayner*, *1527*, *8*.

—— *Eben dieſelbe*, Worms, *bey Peter Schöffer*, *1527*, *8*.

—— *Eben dieſelben*, Augſp. *durch Heinr. Stayner*, *1528*, *fol.*

—— *Eben dieſelbe*, Augſp. *durch Heinr. Stayner*, *1528*, *8*.

—— *Eben dieſelbe*, Worms, *bey Peter Schæffer*, *1528*, *8*.

—— *Eben dieſelbe Ueberſetzung*, Augſp. *durch Siluan. Ottmar*, *1528*, *fol.*

—— *Eben dieſelbe*, Hagenaw, *gedruckt bey Wilhelm Seltz*, *1528*, *fol.*

* Capitis I. Ieſaiae initium in hac verſione ita redditur Germanice: *Ich habe ſün erzogen und auffbracht, ſy aber ſeind zu Schelmen an mir worden.* Cap. LVIII, 1. *Schrey, daſs dir der Halſs kracht.*

Apocryphi. *Bibliſche Bücher, ſo wiewol bey den Alten vnder Bibliſcher Schrifft nit gezelt, yedoch bewerdt, nutzlich, und in hohem brauch, newlich verteutſcht durch* LEO, *genant* IVD, Straſsburg, *bey Hans Knobloch*, *1530*, *fol.*

Das vierde teyl des alten Teſtaments, Alle Propheten uß Ebraiſcher Spraach, mit gutenn truwenn vnnd hohem flyß, durch die Predicanten zu Zürich in Tütſch vertolmätſchet, Zürich, *by Chriſtoffel Froſchouer*, *1529*, *fol.*

* * *

Das

Das New Testament durch Hieron. EMSER *verteutscht*, Leyptzick, *durch Valten Schuman*, 1528, 12. *mit Holtzschnitten.*

—— *Eben dasselbe*, Cöllen, *getruckt durch Heronem Fuchs, und aufs neu mit Fleyß durchlesen vnd corrigiret von* Ioh. DIETENBERGER, *mit Verlag und Belonung Peter Quentels*, 1529, *fol. mit Holtzschnitten.*

Das New Testament durch Hieron. EMSER *trewlich verteutscht etc. ietzt aufs new corrigiret und gebessert*, Cölln, *gedruckt bey Gerh. Greuenbruch*, 1626, 8. *cum fig.*

Das Neue Testament, treulich aus dem Griechischen ins Deutsche übersetzt. Eine neue Ausfertigung, in welcher fleißiger, als iemahls zuvor in irgend einer dolmetschung die mancherlei lesungen, so wohl aus geschriebenen als gedruckten Büchern vorgestellet, und die übereintreffenden Oerter der Schrifft angemercket sind, (durch Ieremias FELBINGER,) *Amst. bey Christ. Cunrad*, 1660, 8.

vid. de hac Versione Sociniana *Le* LONG *Biblioth. sacr. p. 406. et* REIMANNI *Catal. Biblioth. Theolog. p. 249.*

Eine mit dem Grund-Text genauer übereintreffende Uebersetzung des Neuen Testaments ausgefertigt von Casp. Ernst. TRILLER, *Amst.* 1703, 8.

Das Neue Testament nach dem Buchstaben und Buchstablichen Verstande des Grund-Textes übersetzt, durch Timotheum PHILADELPHVM, 1735, 8. *maj.*

Eines abermahligen Versuchs zur Uebersetzung des Neuen Testaments aus dem Original Erste Probe, Büdingen, *durch Ioh. Cph. Stæhr*, 1739, 8.

Das Neue Testament, nach der Uebersetzung D. Cph. Aug. HEVMANNS, *II Theile*, Hanover, *bey Nic. Færsters Erben*, 1748, 8.

Evangelia der vier Evangelisten, auff das clærlichst auß der neuen translation verdeutscht, Augsp. *durch Sigmund Grimm*, 1522, 12.

Das Heilig Evangelium MATTHEI *aus Kriechser Sprach, und bisweilen aus* ERASMI von Rotterdam *translation, durch* Ioh. LANGIVM, von Erffurt, *Augustiner-Ordens, ins deutsch gebracht*, 1521, 4.

Evangelium MATTHEI *und* IOHANNIS, *ufs clerlichst aus der newen translation vordeutscht*, Leipzig, *durch Valten Schumann*, 1522, 12.

Evangelium IOHANNIS *des gœttlichen Cantzlers etc. durch* Nic. KRVMPACH *yns Deutsch gebracht*, Leypsgk, *gedruckt durch Wolffg. Stæckel*, 1522, 4.

Die Epistel S. PAVLI *zu den Galatern, in Latin durch* ERASMVM *von* Rotterdam *beschrieben und ußgelegt, durch* LEONEM Iud *dem Latin nach vertütscht*, Zürch, *durch Cph. Froschouer*, 1522, 4.

Die Epistel PAVLI *zu den Coloßensern, durch* ERASMVM von Rotterdam *ußgelegt, verteutscht durch* LEO Iud, Zürich, *durch Cph. Froschouer*, 1521, 4.

Die Epistel S. PAVLI *zu den Thessalonicensern, durch* ERASMVM von Rotterdam *außgelegt, verteutscht durch* LEO Iud, Zürich, *sine anno*, 4.

Epistel S. PAVLI *zum Tito, durch* ERASMVM von Rotterdam *ußgelegt, vertütschet durch* LEO Iud, Zürich, *sine anno*, 4.

Czwu Episteln oder Sendtbrieff S. PAVLS *zu Timotheo durch* Nic. KRVMPACH *aus dem Latein ins Deutsch gebracht*, Leypsgk, *durch Wolffg. Stöckel*, 1522, 4.

Epistel S. PAVLI *zum Philemon durch* ERASMVM von Rotterdam *ußgelegt, vertütscht durch* LEO Iud, Zürch, 1521, 4.

CAPVT IX.

BIBLIA BELGICA.

Den Bibel, *met grooter neersticheyt gecorrigeert, ende op die canten ghesét den Onderdom der Wereldt, ende hoe lange die Geschiedenissen en Historien der Bibelen, elck in't tyn, voor Christus Gheboorte ghewéest zyn, ende daerbi vergadert wt Fasciculus Temporum, ende wt dye Cronike van al der Werelt, die principael Historien der machtiger Heydenscher Coninckryken, daer die H. Schrifft oock dikwils af vermaent, tot en claerder Verstant der Bibelscher Historien, ende oock een onderscheyt der tyden te hebben*, Antwerpen, *by Iacob van Liesveldt, 1532, fol. cum fig. ligno incis.*

Biblia, *dat is, de gantsche Heylige Schrift, grondelick ende trouwelick verduydtschet, met Verklaringe duysterer Woorden, Redenen ende Spreuken, ende verscyden Lectien, die in andere loflicke Overjettinghen ghevonden, ende hier aen de kant toe ghesettet zyn: Met noch rycke aenwysingen der ghelyck-ofte onghelyck stemmenden plaatsen, op het allerghewisste met Scheydt-Letteren ende Versen-ghetale [daer een yegelick Cap. na Hebreischer wyse mede onderdeylt is] verteeckent*, Embden, *gedruckt by Gillis van der Erven, 1565, fol.*

* Biblia haec propter glossam ad Nehem. III, 5. *Deux-Aes-Bibel*, vel etiam ob gloss. Syrac. XIX, 5. *Bibeh van Uylenspiegel*, appellari solent. Agit de iisdem copiose *Isaac Le* LONG *in de Boek-zaal der Nederduytsche Bybels*, Amst. 1732, 4. pag. 719. seqq.

— *Eadem*, Tot Delft, *by Aelbert Hendricksz, 1582, 8.*

Biblia, *dat is de gantsche H. Schrifture vervattende alle de Canonyck Boecken des Oude en Nieuwe Testaments. Door last van de Staten General vande vereenigde Nederlanden en volgens tbesluyt van de Sinod Nationael gehouden tot Dordrecht int Iaer 1618. en 1619. uyt de Oorspronckelyke tale in de Nederlandtsche tale getroulyck overgeset*, Goringhem, *by Helmich en Ioh. van Caspel, 1671, 12.*

Souter-Liedekens, ghemaeckt ter eeren Gods, op alle die Psalmen van DAVID, Antwerpen, *gheprent by Symon Cock, 1540, 8.*

* *Souters-Liederen*, inquit *Adrian* PARSIVS *in Indice Batav. p. 237. et 431. synde de Psalmen Davids, gedicht op de wysen van ligte Straatliedjes, die gesongen syn op een bedekte wyse onder de Vervolging van den Hertog van Alba. Hier heeft men wysen van Liedjes die beginnen:*

„Daar had een Meyken een Ruiter wat lief.
„De bruid wouw niet te bedde, wat's dat?
„Het voer een Magdelyn over den Ryn.
„Doen Hanselyn over der beyden reedt.

Het Nieuwe Testament, (Graece,) *met de Nederduytsche Oversettinge, door* Ioh. LEVSDEN, Amst. *by Hendrick Wetstein, 1698, 12.*

CAPVT

CAPVT X.

BIBLIA ANGLICA.

The Holy Bible, containing the Old Testament and the New. Newly translated out of the original tongues, Edinburgh, *print. by R. Young, 1637, 8.*

The Holy Bible, containing the Old Testament, and the New, newly translated out of the Original tongues, and with the former translations diligently compared and revised, by his Majesties Iames I. Special command, London, *by Rob. Barker, 1640, 4.*

The Holy Bible containing the old Testament and the new, newly translated out of the Original Tongues, and with the former Translations diligently compar'd and revis'd, Oxford, *print. by y Universsity Printer, 1729, 8. maj.*

Berashith, *or the first Book of* MOSES *call'd* Genesis, *translated from the Original by* Iohn LOOKUP, *London, print. for I. Roberts, 1740, 8. maj.*

IOB *translated with Annotations by* Hugh BROUGHTON,
v. in *H.* BROUGHTON'S *Works. T. II. p. 248. seqq.* Lond. 1662. fol.

A Paraphrase on the Book of IOB, *as likewise on the Songs of* MOSES, DEBORAH, DAVID, *on four select Psalms; Some Chapters of* ISAIAH *and the third Chapter of* HABAKKUK, *by Rich.* BLACKMORE, *London, print. for Awnsham and Iohn Churchill, 1700, fol.*

Coheleth *or* Ecclesiastes *translated by* Hugh BROUGHTON,
v. in *H.* BROUGHTON'S *Works, T. II. p. 306. seqq.* Lond. 1662, fol.

The Lamentations of IEREMY, *translated by* Hugh BROUGHTON *with Explications.*
v. in *H.* BROUGHTON'S *Works, T. II. p. 314.*

DANIELS *Chaldy Visions, and his Hebrew, translated and expounded by* Hugh BROUGHTON,
v. in *H.* BROUGHTON'S *Works, T. I. pag. 178. seqq.* London, 1662, *fol.*

The New Testament in Greek and English, etc. London, *1729, 8.*
vid. supra inter Noua Testamenta Graeca.

CAPVT XI.

BIBLIA SVECICA ET DANICA etc.

Biblia, thet aer all then Helga Skrift pa Swaenska, Amst. *af Henrik Keyser, 1688, 8. maj.*

Euangeliorum versio Sueo-Gothica et Islandica.
v. cum Euangeliis VLPHILAE a *Geo.* STIERNHIELM editis, *Holmiae, 1671, 4.* vid. supra Sect. VIII. §. 1.

Biblia Sacra, Danice, ex versione Germanica *Mart.* LVTHERI, iuxta editionem anni

anni 1647. iussu Friderici III. Regis publicata, *Hafniae, ex typographia Collegii Missionum*, 1717, 4.

Biblia Sacra, Danice, ex versione Germanica *Mart.* LVTHERI, iussu Christiani IV. Regis publicata, cum parallelis et Summariis, Editio quarta, *Hafniae*, 1732, 8. *Voll. II.*

Psalterium DAVIDIS, Lapponice, iuxta versionem LVTHERI, redditum a *Ioh. Iona* TORNAEO.

v. in *Manuali Lapponico*, *Holmiae*, 1648, 4.

SALOMONIS Prouerbia, Ecclesiastes, Ecclesiasticus, Lapponice, iuxta versionem LVTHERI reddita à *Ioh. Iona* TORNAEO.

v. in *Manuali Lapponico*, *Holm.* 1648, 4.

CAPVT XII.

BIBLIA SLAVICA SEV BOHEMICA, POLONICA, LETTICA, HVNGARICA etc.

Biblia Bohemica, *Venetiis, in aedibus Petri Liechtenstein, Coloniensis Germani*, 1506, *fol.*

Biblia Bohemica, *sine indicio loci et typographi*, 1596, 8. *maj.*

Biblj Swatá, a nel Wssecka Swatá Pisma, Staržho y Nowenho Zakona, 1722, 8. maj.

Biblia Swieta : Wszystkie Ksiegi Starego i Nowego Przymierza ; z Zydowskiego i Greckiego Iezyka ná Polski pilnie i wiernie przetlumáczone, a teraz podtug Eclycyi Gdanskiey Roku 1632. przedrukowane. Hali Magdeburskiey, w *Druckarni Stefana Orbana*, 1726, 8. *maj.*

Biblia Lettica, *Regiomontii, imprim. Ioh. Andr. Artung*, 1739, 8. *maj.*

Biblia Hungarica, ex fontibus translata per *Casp.* CAROLI, *Hanouiae, per Levin. Hulsium*, 1608, 4.

Nouum Testamentum Croaticum, litteris Cyrillianis, Interpretibus *Primo* TRVBERO, ANTONIO *Dalmata*, et STEPHANO *Consule Istriae*, liberalitate Baronis *Ioannis* VNGNADII a *Sonneneck* editum, *Tub.* 1563, 4.

Nouum Testamentum Slauonicum, *sine loco et anno*, 4.

Das Neue Testament in die Ober-Lausitzsche Wendische Sprache übersetzt von Mich. FRENTZEL, *Zittau, druckts Mich. Hartmann*, 1706, 8. *mai.*




PAR-

PARTIS I.

LIBER II.

AVCTORES GRAECI ANTIQVI.



LIBER II.

AVCTORES GRAECI ANTIQVI

CAPVT I.

COLLECTIONES OMNIS GENERIS SCRIPTORVM VETT. GRAECORVM IVNCTIM EDITORVM

SECTIO I.

CORPORA POETARVM GRAECORVM, FRAGMENTORVM COLLECTIONES, ANTHOLOGIAE GNOMICORVM EDITIONES.

§. I.

CORPORA POETARVM.

Poëtae Graeci principes heroici carminis, et alii nonnulli, HOMERVS, HESIODVS, ORPHEVS, CALLIMACHVS, ARATVS, NICANDER, THEOCRITVS, MOSCHVS, BION, DIONYSIVS, COLVTHVS, TRYPHIODORVS, MVSAEVS, THEOGNIS, PHOCYLIDES, PYTHAGORAE aurea carmina, et Fragmenta *aliorum*, editore HENR. STEPHANO, *Paris. exc. Henr. Stephanus, Huldr. Fuggeri typographus*, 1566, *fol.*

* Fuit

* Fuit quondam praesens Exemplum BOGISLAI, *Ducis Pomeraniae*, qui propria manu ad marginem nonnulla passim adnotauit.

Carminum Poëtarum nouem, Lyricae Poëseos principum, Fragmenta: ALCAEI, SAPPHVS, STESICHORI, IBYCI, ANACREONTIS, BACCHYLIDIS, SIMONIDIS, ALCMANIS, PINDARI, et *aliorum*, Graece, cum Latina interpretatione, partim soluta oratione, partim carmine, *Antv. ex offic. Cph. Plantini*, 1567, 12.

Poësis Philosophica, vel saltem reliquiae Poësis Philosophicae, EMPEDOCLIS, XENOPHANIS, TIMONIS, PARMENIDIS, CLEANTHIS, EPICHARMI, ORPHEI Carmina, item HERACLITI et DEMOCRITI loci quidam et eorum Epistolae, Graece, *Paris. exc. Henr. Stephanus*, 1573, 8.

Carminum Poëtarum nouem, Lyricae Poëseos principum, Fragmenta: ALCAEI, SAPPHVS, STESICHORI, IBYCI, ANACREONTIS, BACCHYLIDIS, SIMONIDIS, ALCMANIS, PINDARI, et nonnulla *aliorum*, cum Latina interpretatione, partim soluta oratione, partim carmine, *Heidelb. ap. Hieron. Commelinum*, 1598, 8.

Poëtae Graeci veteres, carminis heroici Scriptores, qui extant, omnes: HOMERVS, HESIODVS, ORPHEVS, CALLIMACHVS, ARATVS, NICANDER, THEOCRITVS, MOSCHVS, BION, DIONYSIVS, COLVTHVS, TRYPHIODORVS, MVSAEVS, THEOGNIS, PHOCYLIDES, PYTHAGORAE aurea carmina, et Fragmenta *aliorum*: APOLLONIVS *Rhodius*, OPPIANVS, COINTVS *Smyrnaeus*, NONNI Dionysiaca. Apposita est e regione Latina interpretatio, Notae item et variae Lectiones margini adscriptae, cura et ex recensione *Iac.* LECTII; *Aur. Allobr. ap. Petr. de la Rouiere*, 1606, *fol.*

Poëtae Graeci veteres, Tragici, Comici, Lyrici, Epigrammatarii, additis Fragmentis ex probatis authoribus collectis, nunc primum Graece et Latine in vnum redacti corpus (a *Iac.* LECTIO,) *Colon. Allobr. typis Petri de la Rouiere*, 1614, *fol.*

Continentur hic

Tomo I. SOPHOCLES, EVRIPIDES, AESCHYLVS, ARISTOPHANES, EZECHIELIS Eductio Hebraeorum.

Tomo II. PINDARVS, ALCAEVS, SAPPHO, STESICHORVS, IBYCVS, ANACREON, BACCHYLIDES, SIMONIDES, ALCMAN, ARCHILOCHVS, MELANIPPIDES, TELESTES, PRATINVS, TIMOCREONTIS Scholium aduersus Plutum, HYBRIAE *Creiensis* Scholium, ARISTOTELIS Scholium, ERINNAE *Lesbiae* Odae, ALPHEVS *Mytilenaeus*, IVLIANVS *Aegyptius*, THEOCRITI Idyll. de mortuo Adonide, LYCOPHRON, SYNESII Hymni, GREGORII *Nazianz.* Odae, IOHANNIS *Damasceni* Hymnus in Theogoniam, et hymni varii, *Maximi* MARGVNII Hymni, PHILE de animalium proprietate, *Geo.* PISIDES de mundi opificio, *Ioh.* TZETZAE variar. Historiar. Liber, Florilegium Epigrammatum, IOHANNIS *Geometrae* hymni, CLEMENTIS *Alex.* in Christum Seruatorem hymnus, SIMEONIS *Metaphrastae* Iambici trimetri.

Poëtae minores Graeci, HESIODVS, THEOCRITVS, MOSCHVS, BION, SIMMIAS, MVSAEVS, THEOGNIS, PHOCYLIDES, PYTHAGORAS, SOLON, TYRTAEVS, SIMONIDES, RHIANVS, NAVMACHIVS, PANYA-

NYASIS, ORPHEVS, MIMNERMVS, LINVS, CALLIMACHVS, EVENVS, ERATOSTHENES, MENECRATES, POSIDIPPVS, METRODORVS, et Fragmenta quaedam PHILEMONIS, ALEXIDIS, AMPHIDIS, ANAXANDRIDAE, ANTIPHANIS, APOLLODORI, DIPHILI, MENANDRI, DIODORI *Sinop.* EVBVLI, HIPPARCHI, NICOSTRATI, PHERECRATIS, PHILIPPI, PHILIPPIDAE, SOTADAE, CRATETIS, ERIPHI, POSIDIPPI, SIMOCLIS, CLEARCHI et *aliorum incertorum* Auctorum, a *Radulpho* WINTERTONO recogniti: Accedunt Obseruationes *Eiusdem* in HESIODVM, *Cantabr. ap. Th. et Ioh. Buck*, *1635*, 8.

Veterum Poëtarum Graecorum Poëmata, aut Poëmatum ἀποσπασμάτια selecta, cura *Ioh.* VORSTII, *Berol. ex offic. Rungiana*, *1614*, 8.

Miscellanea Graecorum aliquot Scriptorum Carmina, cum vers. Latina et Notis, opera et studio *Mich.* MAITTAIRE, *Lond. typis Guil. Bowyer*, *1722*, 4. *maj.*

Continentur hic:

MERCVRII, s. ORPHEI, Prognostica de terrae motibus, ZOROASTRIS Oracula, ARIPHRONIS *Sicyonii* Paean, s. Canticum in Sanitatem, PROCLI hymni varii, ARISTOTELIS carmen in virtutem, HOMERI hymnus in Apollinem, Inscriptio Triopii fundi, Dedicatio Statuae Regillae, CYRI THEODORI *Prodromi* Amicitia exulans, PLOCHIRI MICHAELIS Drama de fortuna et Musis, et alia minora, quae Notis inseruntur.

---

§. II.

CARMINA FOEMINARVM ILLVSTRIVM.

Carmina nouem illustrium Foeminarum: SAPPHVS, ERINNAE, MYRVS, MYRTIDIS, CORINNAE, TELESILLAE, PRAXILLAE, NOSSIDIS, ANYTAE, et Lyricorum: ALCMANIS, STESICHORI, ALCAEI, IBYCI, ANACREONTIS, SIMONIDIS et BACCHYLIDIS, Elegiae TYRTAEI et MIMNERMI, Bucolica BIONIS et MOSCHI Latino versu a *Laur.* GAMBARA expressa. CLEANTHIS, MOSCHIONIS *aliorumque* fragmenta nunc primum edita ex Bibliotheca *Fuluii* VRSINI, *Antv. ex offic. Cph. Plantini*, *1568*, 8.

Nouem illustrium Foeminarum earundem Fragmenta et Elogia, Graece et Latine, cum Viror. doctor. Notis. Acc. *Gottfr.* OLEARII Diss. de Poëtriis Graecis aucta, cura et studio *Ioh. Chr.* WOLFII, qui Notas et Indices adiecit, *Hamb. ap. Abr. Vandenhoeck*, *1735*, 4. *mai.*

§. III.

BVCOLICI VETERES.

Vetustissimorum Auctorum Georgica, Bucolica et Gnomica Poëmata, quae supersunt, Graece, cum vers. Latina et Notis, *Geneuae, ap. Ioh. Crispinum, 1569, 12.*

—— Eadem, Graece et Latine, acc. huic Editioni *Isaaci* HORTIBONI (i. e. CASAVBONI) Theocriticarum Lectionum libellus, *Geneuae, ap. haered. Eust. Vignon, 1600, 12.*

—— Eadem, Graece et Latine, cum Variorum Notis, *Heidelb. ap. Hieron. Commelinum, 1603, 8.*

* Titulum integrum vide infra sub Artic. THEOCRITVS.

§. IV.

ANTHOLOGIAE EPIGRAMMATVM GRAECORVM EDITIONES.

Florilegium diuersorum Epigrammatum in septem Libros distinctum, Graece, *Venetiis, in aed. Aldi, mense Nov. 1503, 8.*

Florilegium diuersorum Epigrammatum in VII. Libros distinctum, diligenti castigatione emendatum, cui nonnulla nuper inuenta Epigrammata in fine adiecta sunt, Graece, *Venetiis, ap. Aldi Filios, 1550, 8.*

Epigrammatum Graecorum, Annotationibus *Ioh.* BRODAEI, nec non *Vinc.* OBSOPOEI, et Graecis in pleraque Epigrammata Scholiis illustratorum, Libri VII, acc. *Henr.* STEPHANI in quosdam Anthologiae Epigrammatum locos Annotationes, *Frf. ap. Andr. Wecheli haeredes, Claud. Marnium et Ioh. Aubrium, 1600, fol.*

Variorum Epigrammatum Libri VII, Graece et Latine, *Eilhardo* LVBINO interprete.

v. in Corpore Poëtarum Graecorum, *Col. Allobr. f. Geneuae, 1614, fol.* Tomo II. p. 495. sqq.

Epigrammata Graeca Veterum elegantissima, eademque Latina ab vtriusque linguae Viris doctiss. versa et per *Ioh.* SOTEREM collecta, *Frib. Brisg. exc. Steph. Melechus Grauius, 1544, 8.*

Florilegium diuersorum Epigrammatum veterum Graecorum, accessione omnium, quotquot haberi potuerunt, paraphraseon Latinarum, quarum quaedam primo prodeunt, locupletatum, olim in VII Libros digestum, nunc in triura Chiliadum Centurias distributum studio et collectione *Andr.* RIVINI, *Lipsiae, sumpt. Chr. Tauscheri, 1657, 8.*

Florilegium diuersorum Epigrammatum Veterum in Centurias distributum ab *Elia* CVCHLERO, Graece, cum Vers. Latina gemina, soluta et ligata, cum Auctoris, tum aliorum, *Gorlicii, typis Ioh. Rhambae, 1618, 4.*

Epigrammata selecta ex Florilegio diuersorum Epigrammatum Veterum, Graece et Latine.

* v. in-

v. inter Veter. Poëtar. Graecor. Poëmata selecta a *Ioh.* VORSTIO edita, *Berol.* 1674, 8. p. 322-335.

Bened. AVERANII Dissertationes LXXXVI in Anthologiam.

v. in AVERANII Opp. *Flor.* 1717, *fol.* Tomo I. p. 1. sqq.

Chr. DAVMII Sententia Versiculi Graeci ex Anthol. Graec. Lib. I, c. 8. Epigr. 6. Latinis hexametris plus trecenties reddita, *Cygn.* e *typogr. Goepneriano*, 1653, 8.

§. V.

GNOMAE, LOCI COMMVNES, ET EPIGRAMMATA GRAECA VARIA IVNCTIM EDITA.

Ioh. STOBAEI Sententiae,

Editiones vid. infra sub Art. STOBAEVS.

Sententiae ex variis Poëtis, Graece,

v. vna cum MVSAEI Carmine de Herone et Leandro etc. *Flor. ap. haer. Iuntae*, 1519, 8.

Scriptores aliquot Gnomici, Graece, *Bas. ap. Ioh. Frobenium*, 1521, 8.

Continentur hic:

Ex APHTHONII Exercitamentis de Fabula et *Eiusdem* Fabula de Formicis et Cicadis.

Ex PHILOSTRATI Imaginibus de Fabula.

AESOPI Vita et Fabulae.

GABRIAE Fabellae.

AGAPETVS de Officio Regis.

Illustrium Virorum Sententiae quaedam philosophicae.

HESIODI Opera et Dies, Theogonia et Aspis.

THEOGNIDIS Sententiae.

PYTHAGORAE et PHOCYLIDIS Carmina.

Poëtarum Senarii.

Gnomae diuersorum Poëtarum, Graece et Latine,

v. inter Bucolica et Georgica Poëmata, *Geneuae, ap. Ioh. Crispinum*, 1560, 12. et *ap. haered. Eust. Vignon*, 1600, 12. in *Iac.* LECTII Corpore Poëtar. Graecor. *Geneuae*, 1606, *fol.* et inter *Rad.* WINTERTONI Poëtas Graecos minores, *Cantabr.* 1635, 8.

Ioach. CAMERARII Ἀριθμολογία ἠθική cum conuersione Latina, *Lips. ap. Valent. Papam*, 1552, 8.

Mich. NEANDRI Anthologicum Graeco-Latinum, s. insigniores Flores et Sententiae decerptae ex HESIODO, THEOGNIDE, PYTHAGORA, PHOCYLIDE, ARATO et THEOCRITO, in locos prope bis centum digestae, cum expositione, vsu et accommodatione singulorum in margine. Access. alii tres Libelli ex Scriptis PLATONIS, XENOPHONTIS, PLVTARCHI et IVSTINI *Martyris*, *Bas. per Ioh. Oporinum*, 1556, 8.

—— Aristologia Pindarica Graeco-Latina, s. Historiae notabiles, Fabulae et Sententiae insignes. Ad finem access. Sententiae quaedam nouem Lyricorum ex variis, tum Patrum, tum Ethnicorum, libris collectae. Omnia Graeco-Latina, cum Notis, *Bas. per Ludov. Lucium*, 1556, 8.

—— Gnomologia Graeco-Latina ex *Ioh.* STOBAEO excerpta, *Ibidem*, 1557, 8.

vid. infra Artic. STOBAEVS.

Veterum Graecorum Sapientum Paraeneses, ex Scriptis adhuc extantibus Philosophorum, Rhetorum, Historicorum ac Poëta-

Poëtarum Graecorum, Graece cum expositione difficiliorum.

Accesserunt *Mich.* NEANDRI Graecae linguae Tabulis, *Bas.* 1558, 8.

Opus aureum et Scholasticum, in quo continentur: PYTHAGORAE Carmina aurea, PHOCYLIDIS Poëma admonitorium, THEOGNIDIS Gnomologia, Gnomologici Libri II, Apophthegmatum Libri II, NILI *Episcopi* Praecepta de pietate et moribus, COLVTHI *Lycopolitae* Helenae raptus, TRYPHIODORVS de Troiae excidio, COINTI *Smyrnaei* de Troiae excidio Libri II, *Eiusdem* reditus Graecorum Liber vnus. Omnia Graeco-Latina conuersa simul et exposita a *Mich.* NEANDRO, Tomi II, *L. impr. Ioh. Steinmann*, 1577, 4. *Voll. II.*

Loci Communes Philosophici Graeci, ex omnibus fere Graecis veteribus Auctoribus descripti, Graece, editi e notationibus et bibliotheca *Mich.* NEANDRI, opera et studio *Ioh.* VOLLANDI, *L. ap. Abr. Lamberg*, 1588, 8.

Iac. HERTELII Bibliotheca quinquaginta vetustissimorum Comicorum, quorum integra Opera non exstant, Graece et Latine, cum vnius cuiusuis Poëtae vita et PLATONII Fragmento de differentiis Comoediarum, *Veronae*, 1616, 8.

* Perperam in KOENIGII Biblioth. legi 1616 iudicat FABRICIVS in Biblioth. Gr. Tomo I, p. 452. Sed omnino hunc annum praefert titulus, licet reuera Liber, neque Veronae, neque Anno 1616, sed prius, videatur impressus, nouus tantum titulus Bibliothecae Comicae, *Bas.* 1560, 8. impressae, praefixus.

Virtutum Encomia, s. Gnomae de virtutibus ex Poëtis et Philosophis vtriusque linguae, Graecis versibus, adiecta interpretatione *Henr.* STEPHANI, *Paris. exc. Henr. Stephanus*, 1573, 12.

Gnomae Variorum, Graece,

v. ad calcem Poëtarum Graecor. *Henr.* STEPHANI, *Paris.* 1566, *fol.*

Excerpta ex Tragoediis et Comoediis Graecis, tum, quae extant, tum, quae perierunt, emendata, et Latinis versibus reddita ab *Hug.* GROTIO, cum Notis, *Paris. ap. Nic. Buon*, 1626, 4.

* Dicta Poëtarum apud STOBAEVM ab eod. *Hug.* GROTIO emendata vid. infra sub Artic. STOBAEVS.

THEOGNIDIS, PHOCYLIDIS, PYTHAGORAE, SOLONIS et *aliorum* Poëmata gnomica, Graece, cum adposita e regione interpretatione Latina, et variis Lectionibus, opera *Frid.* SYLBVRGII, *Vltraj. ap. Ioh. a Waesberge*, 1659, 12.

Hieron. FREYERI Fasciculus Poëmatum Graecorum, ex antiquis et recentioribus Poëtis collectus, *Halae Magdeb. sumt. Orphanotrophei*; 1715, 8.

Vetera Epigrammata Graeca, pro Anecdotis prodeuntia.

Adiecta sunt *Ioh.* IENSII Lucubrationibus Hesychianis, *Roterod.* 1742, 8. p. 307.

I. C. S Explanatio Epigrammatum quorundam Graecorum a *Ioh.* IENSIO pro *ἀνεκδότοις* editorum.

v. in Nouis Miscell. Lipf. Vol. IV, P. I. p. 94-138.

Sepulcralia Carmina ex Anthologia MS. Graecorum Epigrammatum delecta, cum versione Latina et Notis. Accedunt ad Graecas MVRATORII Inscriptiones in Miscellaneis Lipsiensibus T. I. P. III. explicatas, Curae secundae et nouae Emendationes, opera et studio *Ioh. Henr.* LEICHII, *Lips. ap. Ioh. Frid. Gleditsch*, 1745, 4. *maj.*

SECTIO II.

* *

SECTIO II.

COLLECTIONES RHETORVM VETERVM GRAECORVM.

Orationes horum Rhetorum: AESCHINIS, LYSIAE, ALCIDAMANTIS, ANTISTHENIS, DEMADIS, ANDOCIDIS, ISAEI, DINARCHI, ANTIPHONTIS, LYCVRGI, GORGIAE, LESBONACTIS, HERODIS. Item AESCHINIS et LYSIAE Vita, omnia Graece, *Venetiis*, *ap. Aldum et Andr. Socerum*, *mense Apr.* 1513, *fol.*

ISOCRATIS Orationes, ALCIDAMANTIS contra dicendi magistros, GORGIAE de laudibus Helenae, ARISTIDIS de laudibus Athenarum et vrbis Romae, Graece, *Venetiis*, *in aedib. Aldi et Andr. Soceri*, IV. *Non. Maii*, 1513, *fol.*

ISOCRATES nuper accurate recognitus et auctus, ALCIDAMAS, GORGIAS, ARISTIDES, HARPOCRATION, Graece, *Venet. in aedib. haered. Aldi Manutii & Andr. Asulani*, *mense Iulio*, 1534, *fol.*

Oratorum Veterum Orationes: AESCHINIS, LYSIAE, ANDOCIDIS, ISAEI, DINARCHI, ANTIPHONTIS, LYCVRGI, HERODIS, DEMADIS, ANTISTHENIS, ALCIDAMANTIS et GORGIAE, Graece, cum castigationibus *Henr.* STEPHANI, adiectae sunt separatim Latine AESCHINIS Orationes III ex Versione *Hieron.* WOLFII, DEMOSTHENIS pro CTESIPHONTE, *Dionys.* LAMBINO; LYSIAE pro caede ERATOSTHENIS, *Henr.* STEPHANO, in ERATOSTHENEM et in ALCIBIADEM, et in negotiatores frumentarios, *Claudio* GROVLARTO interprete, *Paris. exc. Henr. Stephanus*, 1575, *f.*

Oratorum Graeciae praestantissimorum ANTIPHONTIS, ANDOCIDIS et ISAEI Orationes XXX, nunc primum Graece et Latine, *Alphonso* MINIATO interprete, *Hanouiae*, *typis Wechelianis*, 1619, 8.

Orationes politicae DINARCHI, LESBONACTIS, LYCVRGI, HERODIS, DEMADIS, Graece et Latine, nunc primum simul editae, c. praefatione *Iani* GRVTERI, *Hanov. typis Wechelianis*, 1619, 8.

Excerpta varia Graecorum Sophistarum ac Rhetorum, HERACLITI, LIBANII *Antiocheni*, NICEPHORI BASILACAE, SEVERI *Alexandrini*, ADRIANI *Tyrii*, ISAACII *Porphyrogennetae*, THEODORI *Cynopolitae*, et *aliorum*. Ex primo Tomo nondum edito Variorum antiquorum *Leon.* ALLATII, nunc primum ab *eodem* ALLATIO vulgata et Latine reddita, *Romae*, *exc. Mascardus*, 1641, 8.

Rhetores selecti: DEMETRIVS *Phalereus* de Elocutione, TIBERIVS Rhetor de Schematibus DEMOSTHENIS, *Anonymus* Sophista de Rhetorica, SEVERI *Alexandrini* Ethopoeiae. DEMETRIVM emendauit, reliquos e MSS. edidit et Latine vertit, omnes Notis illustrauit, *Thom.* GALE, *Oxonii*, *e Theatro Sheldoniano*, 1676, 8. *maj.*

ALEXANDRI de Figuris Sententiae atque Elocutionis Libri II, PHOEBAMMONIS de Schematibus Oratoriis Scholia, MINVCIANI, s. NICAGORAE de Sedibus argumentorum, Graece, cum versione Latina et Notis *Laur.* NORMANNI, *Vps. exc. Henr. Keyser*, 1690, 8.

* *

SECTIO III.

COLLECTIONES EPISTOLARVM GRAECARVM.

Epistolae BASILII M. LIBANII Rhetoris, CHIONIS Platonici, AESCHINIS, ISOCRATIS, PHALARIDIS Tyranni, BRVTI *Romani*, APOLLONII *Tyanensis*, IVLIANI Apostatae, SYNESII, DEMOSTHENIS, PLATONIS, ARISTOTELIS, PHILIPPI, ALEXANDRI, HIPPOCRATIS, DEMOCRITI, HERACLITI, DIOGENIS, CRATETIS, ANACHARSIDIS, EVRIPIDIS, THEANVS, MELISSAE, MYIAE, ALCIPHRONIS, PHILOSTRATI, THEOPHYLACTI, AELIANI, AENEAE, PROCOPII, DIONYSII, LYSIDIS, AMASIDIS, MVSONII, Graece, *Venetiis, ap. Aldum, mense Martio*, 1499, 4.

Epistolae quaedam delectae Graecae de diversis editis quondam ab ALDO et *aliis*, cum interpretatione Latina plurium, (Editore *Ioach.* CAMERARIO) *Tub.* 1540, 8.

Epistolarum laconicarum atque selectarum Farragines duae, quarum prima e Graecis tantum conuersas, altera Latinorum, tam Veterum, quam Recentium, elegantiores aliquot complectitur, *Gilb.* COGNATI opera olim collectae, et nunc rursum locupletatae, *Bas. per Ioh. Oporinum*, 1554, 12.

Continentur hic, praeter Philosophorum diuersorum, Regum et Ducum, Epistolas, in Graeca farragine sequentes: LIBANII Sophistae, M. BRVTI, HIPPOCRATIS, DIOGENIS, PHALARIDIS, SYNESII, APOLLONII, NVCILLI, MAHVMETIS, Turcor. Imperatoris, DIONYSII Sophistae, et LYSIDIS Pythagorici.

—— Eaedem Farragines duae, sub Titulo: Laconicarum Epistolarum Thesaurus bipartitus, opera *Ioh.* BVCHLERI, *a* GLADBACH, *Colon. sumpt. Bernh. Gualtheri*, 1607, 12.

Epistolae diuersorum Auctorum Graecae,

Adiectae sunt LVCIANI Opusculis selectis, editis a *Paulo* DOLSCIO, *L.* 1569, 8.

Epistolae Procerum Mundi, Regum, Principum, Rerum publicarum et Sapientum Virorum, Graecorum et Latinorum, Veterum et Recentium, *Venetiis, ap. Iord. Ziletum*, 1574, 8.

—— Eaedem, *Argent. ap. Lazarum Zetznerum*, 1593, 8.

Epistolia, Dialogi breues, Oratiunculae, ex variis vtrinsque linguae Scriptoribus, cura *Henr.* STEPHANI, *Paris. exc. Henr. Stephanus*, 1577, 8.

Epistolae HIPPOCRATIS, DEMOCRITI, HERACLITI, DIOGENIS, CRATETIS, APOLLONII *Tyanei*, ANACHARSIDIS, EVRIPIDIS, THEANVS, *aliorumque* ad eosdem, nunc primum editae Graece simul ac Latine per *Iulb.* LVBINVM, *Heidelb. ex offic. Commeliniana*, 1601, 8.

Epistolae Graecanicae mutuae antiquorum Rhetorum, Oratorum, Philosophorum, Medicorum, Theologorum, Regum ac Imperatorum, aliorumque praestantiss. Virorum a *Iac.* CVIACIO magnam partem Latinitate donatae, *Aur. Allobr. sumtib. Caldorianae Societatis*, 1606, *fol.*

SOCRATIS, ANTISTHENIS et *aliorum* Socraticorum Epistolae. *Leo* ALLATIVS hactenus non editas primus Graece vulgavit, Latine vertit, Notas adiecit, et Dialogum de Scriptis SOCRATIS praefixit, *Paris. ap. Sebast. Cramoisy*, 1637, 4.

SECTIO

* *

SECTIO IV.

COLLECTIONES GRAMMATICORVM GRAECORVM.

THEODORI Introductiuae Grammatices Libri IV, *Eiusdem* de Mensibus Opusculum, APOLLONII, Grammatici, de Constructione Libri IV, HERODIANVS de Numeris, Omnia Graece, *Venetiis, in aedib. Aldi Romani, 8. Cal. Ian. 1495, fol.*

Thesaurus, Cornu Copiae, et Horti Adonidis, Graece, *Venetiis, in domo Aldi Rom. summa cura laboreque praemagno, mense Aug. 1496, fol.*

Continentur in hoc libro:

Aelii DIONYSII de inclinabilibus verbis.

Ex Commentariis EVSTATHII ac aliorum Grammaticorum Electa per ordinem literarum.

Formationes verborum sum et eo.

De iis, quae sedere significant.

Quot sint, quae ire significant.

Ex Scriptis HERODIANI Excerpta de magno verbo.

Ex Scriptis *Eiusdem* Deductiones difficulter declinatorum verborum.

CHOEROBOSCI ad eos, qui in omnibus verbis regulas quaerunt et similitudines.

Eiusdem, in quibus ob malesonantiam attrahatur.

De Anomalis et inaequalibus verbis.

HERODIANI de inclinatis et encliticis et coëcliticis dictiunculis.

Ex Scriptis CHOEROBOSCI, de iis, quae inclinantur, encliticisque.

Aelii DIONYSII, de iis, quae inclinantur, encliticisque.

Sine nomine de iis, quae inclinantur.

Ex Scriptis IOHANNIS Grammatici de Idiomatibus.

EVSTATHII de Idiomatibus, quae apud HOMERVM.

De Idiomatibus ex iis, quae a CORINTHO decerpta.

De foemininis nominibus, quae desinunt in Omega.

AMMONIVS, ERANIVS PHILO, LESBONAX, etc. cura *Ludov. Casp.* VALCKENAER, *Lugd. Bat. 1739, 4.*

Titulum integrum vide infra sub Artic. AMMONIVS Grammaticus, p. 321.

* *

SECTIO V.

LEXICA ET GLOSSARIA GRAECA VETERA.

* De POLLVCIS, HESYCHII, HARPOCRATIONIS, SVIDAE Lexicis vide infra inter Auctor. singulos Articulos POLLVX, HESYCHIVS *Alexandrinus*, HARPOCRATION, SVIDAS.

Etymologicum magnum, Graece ex Edit. *Marci* MASVRII, *Venetiis, sumptibus Nic. Blasti, hortatu Annae filiae Lucae Notarii magni Ducis Constantinopoleos, opera Zachariae Calliergi, 1499, fol. mai.*

—— Idem, Graece, superiorum Editionum variorumque Auctorum collatione a mendis repurgatum, perpetuis Notis illustra-

illustratum, tribusque Indicibus Verborum Rerum et Auctorum adauctum, opera *Frid.* SYLBVRGII, *Heidelb. ap. Hieron. Commelinum*, 1594, *fol.*

—— Idem, Graece, ex recensione PANAGIOTAE, *Sinopensis, Venetiis, ap. Nic. Sarum, ex typographia Antonii Bartoli*, 1710, *fol. maj.*

* Castigationes SYLBVRGII ex eius notis pleraeque in hac Editione in contextum receptae sunt; Asterisci, quibus additamenta TVRRISANI distinguebantur, et Sylburgiani Indices praetermissi, quapropter optima adhuc Etymologici, quae exstat, Editio est Sylburgiana, vti iam obseruauit FABRICIVS in Biblioth. Graecae Tomo X. pag. 22.

Glossaria duo e situ vetustatis eruta, scil. Latino-Graecum et Graeco-Latinum. Item de Atticae linguae seu Dialecti idiomatis Commentarius *Henr.* STEPHANI, *Parisiis, exc. Henr. Stephanus*, 1573, *fol.*

Glossarium Graecum e vetusto Codice nunc primum editum,

v. in *Iani* RVTGERSII Var. Lect. Lib. VI. Cap. V. p. 552. *Lugd. Bat.* 1618, 4.

—— Idem, nunc penitus restitutum, Origini suae vindicatum atque Annotationibus illustratum a *Frid.* STRVNZIO, *Vitemb. ap. Godofr. Zimmermannum*, 1719, 8.

CYRILLI, PHILOXENI, *aliorumque* Veterum, Glossaria Latino-Graeca, et Graeco-Latina, a *Car.* LABBAEO collecta, et in duplicem alphabeticum ordinem redacta, cum variis emendationibus ex MSS. Codd. petitis, Virorumque doctorum castigationibus ac Coniectaneis. His accedunt Glossae aliquot aliae Latino-Graecae ex iisdem Codd. MSS. quae nunc primum prodeunt. Praeterea Glossae verborum Iuris, quae passim in Basilicis reperiuntur, ex variis perinde Codd. MSS. Bibliothecae Regiae erutae, digestae et Notis illustratae ab eod. *Car.* LABBAEO, *Lutet. Paris. cura et impens. Ludov. Billaine*, 1679, *fol.*

* Hoc Glossarium vtrumque LABBAEVS manu sua descriptum moriens legauit *Aegidio* MENAGIO, a quo acceptum CANGIVS edidit. CANGIVM enim, qui nomen suum non adscripsit, Auctorem praefationis esse, quae typographi nomine his Glossariis praemittitur, testatur MENAGIVS in Anti-Baillero Cap. 106. Tomo II, vnde et a CANGIO collectas esse castigationes et emendationes in vtrumque Glossarium suspicatur FABRICIVS in Biblioth. Graec. T. X. p. 61.

Specimina varia et ampla ex Lexicis Graecis Codicis MS. Coisliniani, Graece,

v. in Biblioth. Coisliniana, edita a *Bernh. de* MONTFAUCON, *Paris.* 1715, *fol.* pag. 457-502.

Selecta historica ex Lexicis MSS. Coislinianis, quae apud SVIDAM, HARPOCRATIONEM, et in Etymologico non extant, Graece et Latine

v. ibid. p. 603-610.

Lexicon de Spiritibus Dictionum, ex Operibus TRYPHONIS, CHOEROBOSCI, THEODORITI etc. selectum, Graece,

Accessit AMMONIO de adfinium vocabulorum differentia, *Lugd. Bat.* 1739, 4.

* Lexica et Glossaria confecta ad Scripta Theologorum, ICtorum, Medicorum, Philosophorum ac Rhetorum Graecorum intelligenda, vel sub Auctoribus, quibus illustrandis inseruiunt, vel alibi, loco ipsis conuenienti, indicabuntur.

SECTIO

SECTIO VI.

COLLECTIONES SCRIPTORVM PHILOSOPHICORVM VETERVM GRAECORVM.

IAMBLICHVS de Mysteriis Aegyptiorum, Chaldaeorum, Assyriorum; PROCLVS in Platonicum Alcibiadem de Anima atque Daemone; PROCLVS de Sacrificio et Magia; PORPHYRIVS de diuinis atque Daemonibus; SYNESIVS de Somniis; PSELLVS de Daemonibus; Expositio PRISCIANI et MARSILII in THEOPHRASTVM de sensu, phantasia et intellectu; ALCINOI Liber de doctrina PLATONIS; SPEVSIPPI Liber de PLATONIS definitionibus; PYTHAGORAE verba aurea et Symbola; XENOCRATIS Liber de morte; *Marsilii* FICINI Liber de voluptate. Omnia Latine, *Marsilio* FICINO interprete, *Venetiis, in aedibus Aldi*, 1497, *fol.*

Tabula CEBETIS, Dialogus LVCIANI, Enchiridion EPICTETI, BASILIVS, PLVTARCHVS de inuidia et odio, vna cum CENSORINO de Die natali, *Bononiae, per Bened. Hectorem*, 1497, *fol.*

* Omnia haec Opuscula Latine tantum exhibentur. Praefixa est editoris *Phil.* BEROALDI ad *Barth.* BLANCHINVM Epistola.

Henrici STEPHANI Poësis Philosophica. vid. supra Sect. I. inter Corpora Poëtarum.

SECTIO VII.

MYTHOGRAPHI GRAECI IVNCTIM EDITI.

PHVRNVTVS, PALAEPHATVS, HERACLIDES *Ponticus*, ORI APOLLINIS Hieroglyphica.

Prodierunt vna cum AESOPO et aliis Opusculis, *Venet. ap. Aldum*, 1505, *fol.* vid. infra Artic. AESOPVS.

Historiae Poëticae Scriptores antiqui, APOLLODORVS *Atheniensis*, CONON Grammaticus, PTOLEMAEVS, HEPHAEST. F. PARTHENIVS *Nicaeensis*, ANTONINVS LIBERALIS, Graece et Latine, cum Notis, Opera *Thomae* GALE, *Parisiis, typis F. Muguet*, 1675, 8.

Opuscula Mythologica, Physica et Ethica, Graece et Latine, cum Notis et variis Lectionibus, Opera *Thomae* GALE, *Amst. ap. Henr. Wetstenium*, 1688, 8. *maj.*

Contenta haec sunt:

PALAEPHATI de Incredibilibus Historiis.
HERACLITI de Incredibilibus.
ANONYMI de Incredibilibus.
ERATOSTHENIS *Cyrenaei*, Catasterismi.
PHVRNVTI de Natura Deor. Commentarius.
SALLVSTII Philosophi de Diis et mundo.
HOMERI Poëtae Vita.
HERACLIDIS *Pontici* Allegoriae Homeri.
OCELLVS LVCANVS de Vniuersi Natura.
TIMAEI LOCRI de anima mundi et Natura.
THEOPHRASTI Notationes morum.
DEMOPHILI Similitudines, s. Vitae Curatio ex Pythagoreis.
DEMOCRATIS, Philosophi, aureae Sententiae.
SECVNDI *Atheniensis* Sophistae Sententiae.
SEXTI Pythagorei Sententiae e Graeco a RVFFINO versae.
Pythagoreorum fragmenta, in quibus de Philosophia morali agitur.

SECTIO VIII.

MATHEMATICI GRAECI IVNCTIM EDITI.

Veterum Mathematicorum, ATHENAEI, BITONIS, APOLLODORI, HERONIS, PHILONIS et *aliorum* Opera, Graece et Latine pleraque nunc primum edita. Ex Manuscriptis Codicibus Bibliothecae Regiae, (cura *Nic. Melchis.* THEVENOTI,) *Paris. ex Typographia Regia, curante Ioh. Anisson, 1693, fol. maj. c. f. aen.*

SECTIO IX.

ASTRONOMI VETERES GRAECI ET LATINI IVNCTIM EDITI.

Iulii FIRMICI Astronomicorum Libri VIII. integri et emendati ex Scythicis oris nuper allati; *Marci* MANILII Astronomicorum Libri V; ARATI Phaenomena; GERMANICO Caesare interprete, cum Commentariis et imaginibus; *Eiusdem* Fragmentum phaenomenon, *Marco Tull.* CICERONE interprete; *Eiusdem* Phaenomena *Ruffo Festo* AVIENO paraphraste; *Eiusdem* Phaenomena Graece; THEONIS Commentaria in ARATVM; PROCLI *Diadochi* Sphaera, Graece et Latine, *Thoma* LINACRO interprete, *Venetiis, cura et diligentia Aldi Rom. Mense Octob. M. I. D. fol.*

Sphaerae atque Astrorum coelestium ratio, natura et motus. [i. e. *Iacobus* ZIEGLERVS de Sphaerae constructione; PROCLVS de Sphaera, cum Scholiis *Iac.* ZIEGLERI; De canonica per Sphaeram operatione; Hemicyclium BEROSI; ARATVS de Siderum natura et motu, cum Commentariis THEONIS *Alexandrini;* Planisphaerium C. PTOLEMAEI et IORDANI,] *Basileae, per I. Vualderum, 1536, 4.*

PROCLI de Sphaera Liber I., CLEOMEDIS de mundo Libri II., ARATI *Solensis* Phaenomena, siue Apparentia; DIONYSII *Afri* Descriptio orbis. Omnia Graece et Latine, adiectis doctorum virorum annotationibus, vna cum *Ioh.* HONTERI Cosmographiae rudimentis, *Bas. per Sebast. Henricpetri, 1585, 8.*

Vranologion, siue Systema variorum Authorum, qui de Sphaera, ac Syderibus eorumque motibus Graece commentati sunt, scilicet: GEMINI et ACHILLIS *Tatii* Isagoge ad ARATI Phaenomena; HIPPARCHI Libri III. ad ARATVM; PTOLEMAEI de Apparentiis; *Theod.* GAZAE de Mensibus; MAXIMI et *Isaaci* ARGYRI computi; *S.* ANDREAE Computus: Omnia vel Graece ac Latine nunc primum edita, vel ante non edita, cura et studio *Dion.* PETAVII. Accesserunt variarum Dissertationum Libri VIII, ad Authores illos intelligendos vtiles, *eodem* Authore, *Lutetiae Paris. sumt. Sebast. Cramoisy, 1630, fol.*

SECTIO

SECTIO X.

SCRIPTORES MEDICI ET CHIRVRGICI VETERES GRAECI IVNCTIM EDITI.

Medicae Artis Principes, post HIPPOCRATEM et GALENVM, Graeci Latinitate donati; ARETAEVS, RVFFVS *Ephesius*, ORIBASIVS, PAVLVS *Aegineta*, AETIVS, ALEXANDER *Trallianus*, ACTVARIVS, NICOLAVS *Myrepsus*, Latini: *Cornelius* CELSVS, SCRIBONIVS LARGVS, MARCELLVS *Empiricus*, aliique praeterea, quorum vnius nomen ignoratur. * Item HIPPOCRATIS aliquot loci, cum *Cornelii* CELSI interpretatione, *(Paris.) Henr. Stephanus*, 1567, *fol. Voll. II.*

* Qui, praeter nominatos in Titulo, in hac Collectione exhibentur, hi sunt: CASSIVS, SEXTVS *Platonicus*, *Q.* SERENVS *Sammonicus*, *Q.* RHEMNIVS *Fannius*, *s.* REMVS *Fannius Palaemon*, PHILARETVS, THEOPHILVS.

Articella, cum quamplurimis Tractatibus superadditis; *Venetiis, per Petr. Bergomensem de Quarengiis*, 1507, 8.

Continentur hic:

IOANNITII Isagoge; PHILARETVS de pulsibus; THEOPHILVS de Vrinis; HIPPOCRATIS Iusiurandum, Prognostica, Aphorismi ex antiqua translatione, Aphorismi *Theodoro* GAZA interprete, Aphorismorum Collectio ad vnamquamque aegritudinem pertinentium. IOANNIS *Damasceni* Aphorismi; Flosculi medicinales ex *Cornelio* CELSO extracti; GALENI Ars parua, interprete LAVRENTIANO, *Florentino*, et alia *Eiusdem*; *Aboali* ABINSCENI s. AVICENNAE Canonis Liber I. et IV. translati ex Arabico in Latinum a Magistro GERARDO *Cremonensi*; AVICENNAE Cantica, translata ex Arabico in Latinum a Magistro *Armengando* BLASII *de monte Pessulano*; Tractatus Nonus ALMANSORIS; Summula *Iacobi de* PARTIBVS super plurimis remediis ex ipsius MESVE Libris excerptis.

Medici antiqui Graeci, ARETAEVS, PALLADIVS, RVFFVS, THEOPHILVS, Physici et Chirurgi, partim nunquam, partim antea, sed nunc auctiores, editi. Omnes a *Iunio Paulo* CRASSO, Medico et Professore Patauino, Latio donati. Quibus accesserunt STEPHANVS *Atheniens.* et ipsius CRASSI quaestiones medicae et naturales, *Bas. ex officina Petri Pernae*, 1581, 4.

De Chirurgia Scriptores optimi quique, veteres et recentiores, plerique in Germania antehac non editi, nunc primum in vnum coniuncti volumen, cura *Conr.* GESNERI, *Tig. per Andr. et Iac. Gesnerum*, 1555, *fol.*

* Paucos Scriptores Graecos veteres, plures vero Latinos recentiores, continet haec Collectio. Ext. enim hic ex Graecis tantum *Cl.* GALENI de Fasciis Liber, et ORIBASII de laqueis Liber ex HERACLE, Eiusdemque Liber de Machinamentis, ex HELIODORO.

SECTIO XI.

COLLECTIONES LEGVM VETERVM GRAECAR.

• Hae Collectiones conuenientius in Catalogo Librorum iuridicorum exhibebuntur.

SECTIO XII.

SCRIPTORES GRAECI DE MVSICA.

Antiquae Musicae Auctores septem, Graece et Latine, *Marcus* MEIBOMIVS restituit ac Notis explicauit, Tom. I, II, *Amst. ap. Ludou. Elzeuirium*, *1652*, 4.

Continentur hic:

ARISTOXENI harmonicorum Elementorum Libri III.

EVCLIDIS Introductio harmonica.

NICOMACHI *Geraseni*, Pythagorici, Harmonices Manuale.

ALYPII Introductio Musica.

GAVDENTII, Philosophi, Introductio harmonica.

BACCHII Senioris Introductio artis musicae.

ARISTIDIS QVINTILIANI de Musica Libri III.

Martiani CAPELLAE de Musica Liber IX.

SECTIO XIII.

SCRIPTORES GRAECI REI ACCIPITRARIAE.

ΙΕΡΑΚΟΣΟΦΙΟΝ Rei Accipitrariae Scriptores nunc primum editi. Accessit ΚΥΝΟΣΟΦΙΟΝ. Liber de cura canum. Ex Bibliotheca Regia Medicea. [Graece et Latine, cura et studio *Nic.* RIGALTII,] *Lutetiae, ex officina Niuelliana, sumt. Sebast. Cramoisy*, *1612*, 4.

Continentur hic:

DEMETRII *Constantinop.* de re accipitraria Liber, Graece et Latine, *Petro* GILLIO interprete.

Alius Liber de re accipitraria, Graece et Latine, *Pet.* GILLIO interprete.

Libellus de cura canum, Latine versus ab *Andr.* AVRIFABRO.

AQVILAE, SYMMACHI et THEODOTIONIS ad PTOLEMAEVM regem Aegypti, Epistola de re accipitraria, Catalanica lingua;

De diuersis generibus falconum etc.

Iac. Aug. THVANI de re accipitraria Libri III.

Hier. FRACASTORII Alcon, siue de cura canum Venaticorum.

* *

SECTIO XIV.

GEOPONICA.

ΓΕΩΠΟΝΙΚΑ, siue de Re rustica Selectorum Libri XX, *Ioh. Alex.* BRASSICANI opera in lucem editi. Accedunt ARISTOTELIS de plantis Libri II. Omnia Graece, *Bas. ap. Rob. Winter*, *1539*, *8*.

— Eadem, siue de Re rustica Libri XX, CASSIANO BASSO Scholastico Collectore, antea CONSTANTINO *Porphyrogenito* a quibusdam adscripti. Graece et Latine. Graeca cum MSS. contulit, Prolegomena, Notulas et Indices adiecit *Petr.* NEEDHAM, *Cantabrigiae, typis Academicis*, *1704*, *8. maj.*

— Eadem sub Titulo: CONSTANTINI *Caesaris* Selectarum praeceptionum de Agricultura Libri XX, Latine, *Iano* CORNARIO interprete, *Venetiis, ap. Iac. a Burgofrancho*, *1538*, *8*.

CONSTANTINO Cesare *de' notevoli et utilissimi ammaestramenti dell' agricoltura, di Greco in volgare novamente tradotto, per* Pietro LAVRO, *In Venetia, appresso Gabriel Giolito di Ferrarii*, *1542*, *8*.

Der Veldbaw, oder das Buch von der Veldtarbeit &c. vom Kayser CONSTANTINO IV. *in Griechischer Sprach beschrieben, und durch* Michaël HERRN *in Teutsche Sprache verdolmetschet; Iezund aber vom neuen gemehret und an vielen Orten gebessert durch* Ludwig RABVS, Strasb. *durch Samuel Emmel*, *1566*, *8*.

* *

SECTIO XV.

COLLECTIONES GEOGRAPHORVM GRAECORVM.

Geographica MARCIANI HERACLEOTAE, SCYLACIS *Caryandensis*, ARTEMIDORI *Ephesii*, DICAEARCHI *Messenii*, ISIDORI *Characeni*. Omnia nunc primum, praeter DICAEARCHI illa a *Dav.* HOESCHELIO ex MSS. Codd. edita. (Graece, additis breuibus castigationibus.) *Aug. Vindel. ad insigne pinus*, *1600*, *8*.

Geographia antiqua, hoc est: SCYLACIS Periplus maris mediterranei; *Anonymi* Periplus Maeotidis paludis et Ponti Euxini; AGATHEMERI Hypotyposis Geographiae. Omnia Graeco-Latina, cum Notis *Isaaci* VOSSII, *Iac.* PALMERII, *Sam.* TENNVLII, Edente *Iac.* GRONOVIO, *Lugd. Batav. ap. Iord. Luchtmans*, *1697*, 4.

Geographiae veteris Scriptores Graeci minores, cum interpretatione Latina, Dissertationibus ac Annotationibus *Henr.* DODWELLI; Accedunt Geographica Arabica, cum Notis. Ex editione *Ioh.* HVDSON, *Oxoniae, e Theatro Sheldoniano*, Vol. I. *1698*, Vol. II. *1703*, Vol. III, *et* IV, *1712*, *8*.

* Nimis longum foret, singulos Auctores elegantissimae huius Collectionis hic nominare, praecipue, cum id iam factum sit in FABRICII *Biblioth. Graec. T. XIII. p. 811. seq.* et cum plerique etiam infra in Catalogo Auctor. Graecor. singulorum suo loco exhibeantur.

SECTIO XVI.

COLLECTIONES, EXCERPTA ET FRAGMENTA HISTORICOR. VETERVM GRAECOR.

Romanae Historiae Scriptores Graeci minores, qui partim ab vrbe condita, partim ab Augusto Imperio, Res Romanas memoriae prodiderunt: Fasti Graeci et Latini; EVTROPIVS, cum Graeca PAEANII Metaphrasi; DIONIS Epitome per *Ioh.* XIPHILINVM facta; HERODIANVS; ZOSIMVS; IVLIANI Caesares; OLYMPIODORI Eclogae; E SVIDA excerptae Caesarum Vitae; Imperatorum Rom. et Constantinopolit. Series chronologica duplex. Pars noui nunc, pars emendatiores in lucem exeuntes, addita interpretatione Latina et Adnotationibus, Opera et Studio *Frid.* SYLBVRGII.

* Constituunt Tomum III. Scriptorum Historiae Rom. *Frid.* SYLBVRGII, *Francof. 1590, fol.*

Ex CTESIA, AGATHARCHIDE, MEMNONE excerptae Historiae; APPIANI Iberica; Item de gestis Annibalis Graece. Cum *Henr.* STEPHANI castigationibus, *Paris. in officina Henr. Stephani*, 1557, 8.

— Eadem Graece et Latine, partim ex *Henr.* STEPHANI, partim ex *Laur.* RHODOMANNI interpretatione, (*Paris.*) *Excud. Henr. Stephanus*, 1594, 8.

(*) Graeca huic exemplo desunt.

Ex Libris POLYBII *Megapolitani*, Selecta de Legationibus, et fragmenta ex Historiis, quae non extant: DIONYSII *Halicarnassei*, DIODORI *Siculi*, APPIANI *Alexandrini*, *Dionis* CASSII *Nicaei* de Legationibus, DIONYSII Liber LXXIX et LXXX, imperfectus. Graece nunc primum edita ex Bibliotheca et cum Notis *Fuluii* VRSINI, *Antv. ex officina Cph. Plantini*, 1582, 4.

POLYBII, DIODORI *Siculi*, NICOLAI *Damasceni*, DIONYSII *Halicarnass.* APPIANI *Alexandr.* DIONIS et IOANNIS *Antiocheni* Excerpta ex Collectaneis CONSTANTINI *Augusti Prophyrogenetae*. *Henr.* VALESIVS nunc primum Graece edidit, Latine vertit, Notisque illustrauit, *Paris. sumt. Mathurini du Puis*, 1634, 4.

Excerpta de Legationibus ex DEXIPPO *Atheniensi*, EVNAPIO *Sardiano*, PETRO Patricio et Magistro, PRISCO Sophista, MALCHO *Philadelphensi*, MENANDRO Protectore, THEOPHYLACTO *Simocatta*. Omnia e Cod. MSS. a *Dav.* HOESCHELIO, *Augustano*, edita, interprete *Car.* CANTOCLARO, cum eiusdem Notis. Accedunt Notae et Animaduersiones *Henr.* VALESII, *Paris. ex typographia regia*, 1648, *fol.*

v. vna cum *Phil.* LABBEI Protreptico de Byzant. Histor. Scriptor. edendis, f. in Vol. I. Corporis Histor. Byzant.



SECTIO


SECTIO XVII.

OPVSCVLA GRAECA VARIA, VARII ARGVMENTI, IVNCTIM EDITA.

Geo. VALLA, *Placentino*, interprete, hoc in Volumine continentur: NICEPHORI Logica; *Geo.* VALLAE Libellus de argumentis; EVCLIDIS Lib. XIV. elementorum; HYPSICLIS interpretatio eiusdem libri EVCLIDIS; NICEPHORVS de Astrolabio; PROCLVS de Astrolabio; ARISTARCHI *Samii* de magnitudinibus et Distantiis Solis et Lunae; TIMAEVS de mundo; CLEONIDIS Musica; EVSEBII *Pamphili* de quibusdam theologicis ambiguitatibus; CLEOMEDES de mundo; ATHENAGORAE, Philosophi, de resurrectione; ARISTOTELIS de coelo, Magna ethica, Ars poëtica; RHAZES de pestilentia; GALENVS de inaequali distemperantia, de bono corporis habitu, de confirmatione corporis humani, de praesagitura, de praesagio, introductorium, de Succidaneis; ALEXANDER *Aphrodis.* de caussis febrium; PSELLVS de victu humano, *Venetiis, per Simonem Papiensem, dictum Beuilaquam*, 1498, *fol.*

Mulierum Graecarum, quae oratione prosa vsae sunt, fragmenta et elogia, Graece et Latine, cum virorum doctorum Notis et indicibus; Accedit Catalogus foeminarum Sapientia, artibus Scriptisque apud Graecos, Romanos aliasque gentes olim illustrium, curante *Ioh. Chr.* WOLFIO, *Gottingae, ap. Abrah. Vandenhoek*, 1739, 4. *mai.*

Ioh. Matthiae GESNERI Chrestomathia Graeca, siue loci illustres ex optimis Scriptoribus delecti, quam potuit, emendate editi, Notulis breuibus et Indice copioso illustrati. Obiter DEMOSTHENIS encomium Lucianeum transposita vna pagina integritati restituitur, *Lipsiae, ap. Iac. Schusterum*, 1731, 8.



CAPVT



CAPVT II.

SCRIPTORVM GRAECORVM SINGVLORVM EDITIONES.

SECTIO I.

SCRIPTORES, QVI ANTE HOMERI TEMPORA SCRIPSISSE FERVNTVR, EORVNDEMQVE FRAGMENTA, VEL LIBRI ILLIS SVPPOSITI.

§. I.

DICTYS *Cretens.* et DARES *Phrygius.*

DICTYS *Cretensis* de Bello Troiano Libri VI. Q. SEPTIMO *Romano* interprete; DARETIS *Phrygii* de Excidio Troiae Liber, interprete *Cornelio* NEPOTE. Declamationes tres eiusdem fere argumenti, prima LIBANII Sophistae, reliquae *incerti Auctoris*, ab ERASMO *Roterod.* Latinitate donatae, *Bas.* 1529, 8.

DICTYS *Cretens.* de Bello Troiano, et DARES *Phrygius* de excidio Troiae, cum Notis ad DICTYM, *Amst. ap. Guil. Blaeuw*, 1630, 16.

DICTYS *Cretensis* et DARES *Phrygius* de Bello Troiano, in vsum Delphini, cum interpretatione *Annae* DACERIAE. Accedunt in hac noua Editione Notae variorum integrae, nec non IOSEPHVS *Iscanus* cum Notis *Sam.* DRESEMII, Numismatibus et gemmis Historiam illustrantibus exornauit *Lud.* SMIDS. Dissertationem de DICTYE *Cretensi* praefixit *Iac.* PERIZONIVS, *Amst. ap. Georg. Gallet*, 1702, 8. *maj.*

DARETIS *Phrygii* de Troiano Excidio Historia per *Cornelium* NEPOTEM e Graeco in Latinum translata, et accuratissime emendata, *Vitteb. in aed. Ioh. Grunenbergii*, 1516, 4.

DARETIS *Phrygii* Poëtarum et Historicorum omnium primi de bello Troiano Libri VI, a *Corn.* NEPOTE Latino carmine donati, *Antv. apud Ioach. Trognaesium*, 1608, 8.

—— Idem Liber, *Duaci*, *Sumt. Balth. Belleri*, 1632, 8.

DITTE Candiano *della guerra Trojana;* DARETE Frigio *della rouina Trojana; Declamatione di* LIBANIO Sofista etc. *In Vinegia*, *appr. Vincenzo Vaugris*, 1543, 8.

* Adhaerent BEROSVS *Annianus* et reliqui Auctores suppofititii.

Relation de la destruction de Troye par DARES Phrygien, *nouvellement traduite en François sur la Traduction Latine de* Cornelius NEPOS,

v. *Du* PUY *Mythologie, à Paris*, 1731, 8. *Tom. II. p.* 237. *seq.*

DICTYS

DICTYS, des Candioten, *wahrhaffte Beschreibung vom Trojanischen Krieg*, *verdeutscht durch* Ioh. HEROLD.

v. in *Ioh.* HEROLDS *Heydenwelt*, *Basel*, 1554, *fol.*

Thomae WOPKENSII Aduersaria critica in DICTYN *Cretensem*, f. potius *Q.* SEPTIMIVM de bello Troiano.

v. in Miscellaneis Obseruationibus nouis in Auctores. An. 1741. Tom. II. p. 1. seq.

* *

§. II.

HANNO.

HANNONIS Periplus, Graece et Latine, ex versione et cum Notis *Ioh. Iac.* MVLLERI.

v. in *Ioh. Henr.* BOECLERI Dissertatt. Academ. *Argent.* 1710, 4. *Tom. II. pag.* 1220. *seq.*

—— Idem, Graece et Latine, *Conr.* GESNERO interprete, et cum *eiusdem* et *Ioh.* HVDSONI Notis, ac *Henr.* DODWELLI Dissertatione de Peripli HANNONIS aetate.

v. inter *Ioh.* HVDSONI Geographos Graecos minor. Tomo I.

* *

§. III.

HERMES TRISMEGISTVS.

MERCVRII *Trismegisti* Poemander, seu de potestate et sapientia diuina, et AESCVLAPII Definitiones ad Ammonem Regem. Graece, adiecta ad calcem *Marf.* FICINI versione Latina, *Paris. typis regiis*, *apud Adr. Turnebum*, 1554, 4.

MERCVRII *Trismegisti* Liber de potestate et sapientia Dei e Graeco in Latinum traductus a *Marf.* FICINO, *Taruisii*, *per Gerardum de Lisa*, 1471, 4.

Editio omnium prima, litteris initialibus pictis.

—— Idem, Latine, ex eadem versione, *Venetiis*, *per Damianum de Mediolano*, 1493, 4.

—— Idem, Latine, ex eadem versione et cum Commentario *Marf.* FICINI.

v. in *Marfilii* FICINI Opp. *Baf.* 1561, *fol. Tomo II. p.* 1837. *seq.*

—— Poemander, Sermo sacer, Clauis, Sermo ad filium, Sermo ad ASCLEPIVM, Minerua Mundi, et alia Miscellanea, per *Franc.* PATRICIVM, ex Bibliotheca Ranzouiana primum eruta et Latine reddita.

v. cum ZOROASTRIS Oraculis ab eod. *Fr.* PATRICIO edit. *Hamb.* 1593, 12.

HERMETIS *Trismegisti* Asclepius, siue Dialogus de Deo, homine et mundo, Latine, *L.* APVLEIO interprete.

v. in Opp. APVLEII, *Vicentiae*, 1488, *fol.* et *Venet. ap. Aldum*, 1521, 8.

—— Idem, *eodem* interprete, cum Commentario *Marf.* FICINI.

v. in Marfilii FICINI *Opp. Baf.* 1561, *fol. Tom. II. p.* 1858. et cum ZOROASTRIS Oraculis a *Franc.* PATRICIO edit. *Hamb.* 1593, 12. *pag.* 45.

—— Idem, *eodem* interprete.

In Editione Opp. APVLEII Elmenhorstiana, *Frf.* 1628, 8. *p.* 78. *seq.*

HERMETIS, Philosophi, de Reuolutionibus Natiuitatum Libri II, Latine, *incerto* interprete.

v. cum PROCLI Enarratione in *Claud.* PTOLEMAEI Quadripartitum, *Basil.* 1559, *fol.*

Diui HERMETIS Centiloquium, Latine, per *Alouisium* DE S. LVCIA, *Venetiis, sine indicio anni, fol.*

MERCVRII *Ter-Maximi*, seu ORPHEI, Prognostica a terrae motibus, Graece et Latine, interprete *I. Ant.* BAIFIO, *Lutetiae; apud Fed. Morellum*, 1586, 4.

—— Eadem, Graece et Latine, *eodem* interprete, cum Notis *Mich.* MAITTAIRE.

v. inter MAITTAIRII miscellanea Graecor. aliquot Scriptor. Carmina, *Londini*, 1722, 4. *maj.*

(BLASII *Africi*, Discipuli BELBERIS) Kirani Kiranides, et ad eas RHYAKINI Coronides, Latine, cum Notis et Praef. isagogica *Andr.*. RIVINI, *Lipsiae*, 1638, 8.

* De hoc scripto vide FABRICIVM copiose differentem *in Biblioth. Graec. Tom. I. pag.* 62. *seq.*

HERMETIS *Trismegisti* Liber de Compositione, Latine.

v. inter IV. vetustissima Scripta philosophiae chymicae, *Frf.* 1605, 8.

* *

§. IV.

ASCLEPIVS, s. AESCVLAPIVS, HERMETIS DISCIPVLVS.

ASCLEPII s. AESCVLAPII Definitiones ad Ammonem regem, Graece.

v. cum MERCVRII *Trismegisti* Poemandro, *Paris. ap. Adr. Turnebum*, 1554, 4.

—— Eaedem Latine, *Mars.* FICINO interprete.

Ext. vna cum *Marsil.* FICINI versione Latina Poemandri, *Paris. ap. Guil. Morelium*, 1554, 4. et in FICINI Opp. supra citatis.

—— Eaedem, e Graeco in Latinum traductae per *Lud.* LAZARELVM.

Adiectae sunt Opusculo inscripto: Duellum Epistolare, Galliae et Italiae antiquitates, item plures ad *Symphor.* CAMPEGIVM Epistolas, complectens, 1519, 8.

* *

§. V.

HORVS-APOLLO, s. HORAPOLLO.

ORI APOLLINIS Hieroglyphica, Graece.

v. cum AESOPO, GABRIA, PHVRNVTO, et *aliis*, *Venet. ap. Aldum*, 1505, *fol.*

—— Eadem, Graece et Latine, cum integris obseruationibus et Notis *Ioh.* MERCERI, *Dav.* HOESCHELII et Selectis *Nic.* CAVSSINI, Curante *Ioh. Corn. de* PAVW, qui et suas obseruationes addidit, *Traj. ad Rhen. ap. Melch. Leon. Charlois*, 1727, 4.

HORI APOLLINIS, *Niliaci*, Hieroglyphica, hoc est, de sacris Aegyptiorum litteris Libelli II. de Graeco in Latinum sermonem a *Phil.* PHASIANINO nunc primum translati, *Bononiae*, *ap. Hieron. Platonidem*, 1517, 4.

ORI APOLLINIS, *Niliaci*, de Sacris Aegyptiorum notis Aegyptiace expressis Libri duo, Iconibus illustrati et aucti, nunc primum in Latinum et Gallicum sermonem

nem conuersi, *Parif. apud Galeotum a Prato et Ioh. Ruellium*, *1574*, *8*.

HORAPOLLINIS Hieroglyphica, Latine, a *Dav.* HOESCHELIO, fide Codicis Augustani MS. correcta et suppleta,

v. ad calcem Hieroglyphicorum *Ioh.* PIERII, *Valeriani*, *Frf. 1678*, *4*.

*Les Sculptures ou Gravures sacrées d'*ORVS APOLLO.

v. cum HORAPOLLINE Latine edito, *Parif. 1574*, *8*.

HORI *eins vor drey tausent Iaren in Aegypten Künigs und Priesters gebildete Waarzeichen*, *verdeutscht durch* Ioh. HEROLD, *mit Holzschnitten*.

v. *in* Ioh. HEROLDS *Heyden-Welt*, *Basil*, *1554*, *fol*.

* *

§. VI.

M V S A E V S.

N. I.

EDITIONES.

MVSAEI Opusculum de Herone et Leandro, Graece et Latine,

Ext. cum ORPHEO, *Venet. ap. Aldum*, *1517*, *8*.

— Idem, Graece, cum eadem versione Latina,

Ext. cum ORPHEO et HOMERI Batrachomyomachia, *Florent. ap. Iuntas*, *1519*, *8*.

— Idem, Graece et Latine,

Ext. cum AESOPI Fabulis et aliis opusculis, *Bas. ap. Froben. 1530*, *8*.

— Idem, Graece,

v. inter Poëtas Graecos principes heroici carminis *Henr.* STEPHANI, *(Paris.) 1566*, *fol*.

— Idem, Graece et Latine,

v. inter veter. Auctor. Georgica, Bucolica et Gnomica, *Genev. 1569*, *12.* et *1600*, *12*.

— Idem, Graece et Latine,

Ext. in *Iac.* LECTII Corpore Poëtar. Graecor. *Genev. 1606*, *fol*.

— Erotopaegnion Herus et Leandri, Graece, cum versione Latina prorsa, vorsa, cui accesserunt alia eiusdem argumenti poëmatia, quae singula collegit et Commentario illustrauit *Dan.* PAREVS, *Frf. impens. Gul. Fitzeri*, *1627*, 4.

(*) Accesserunt nempe: *Casp.* BARTHII Leandridos libri III. et alia quaedam excerpta.

— Idem, Graece et Latine,

v. inter Poëtas Graecos minor. *Rad.* WINTERTONI, *Cantabr. 1635*, *8*.

— Idem et MOSCHI et BIONIS, quae extant, omnia, quibus accessere quaedam selectiora THEOCRITI Idyllia, impressa maiore charactere sculptura adornata, Latinoque carmine reddita, Graecis e regione appositis; Auctore *Dav.* WHITFORDO, *Lond. typis Tho. Roycroft*, *1659*, 4.

— Idem, Graece et Latine,

v. cum AESOPI Fabulis, *Venet. 1709*, *8*.

— Idem, Graece et Latine. Recensuit, Notis *Casp.* BARTHII, *Ioh.* WEITZII, P. VOETII, C. A. HEVMANNI, C. SCHOETTGENII, I. M. GESNERI, *St.* BERGLERI, I. A. GROEBELII, et suis, indicibusque instruxit, ac de MVSAEO Dissertationem praemisit *Ioh. Henr.* KRO-

MAYERVS. Accedunt argumenti eiusdem binae *P.* OVIDII *Nasonis* Epistolae, ab *eodem* recensitae et explicatae, *Halae Magd. sumtu noui Bibliopolii*, *1721*, *8.*

MVSAEI Opusculum de Herone et Leandro, Graece et Latine, cum scholiis Graecis nunc primum e Codice MS. Bibliothecae Bodleianae editis: Ex recensione *Matthiae* ROEVER, qui variantes Lectiones et Notas adiecit, *Lugd. Bat. ap. Theod. Haak*, *1737*, *8. maj.*

— Idem, Latine versum a *Casp.* BARTHIO, Accessit *Casp.* BARTHII Pornoboscodidascalo, *Frf. 1624*, *8.*

Histoire de Leander et Hero, *traduite par* Clement MAROT.

v. *Oeuvres de* Clem. MAROT, *à la Haye*, *1731*, *4. Tom. III. p. 116. suiv.* et adiecta *Dan.* PAREI editioni Carminis Musaeani, *Frf. 1627*, *4.*

Hero and Leander a Poëm, *translated from the Greek by* L. EVSDEN.

v. DRYDENS *Miscellany Poëms*, *Lond. 1716*, *8. P. VI. p. 266.*

N. II.

SCRIPTA MVSAEI CARMEN ILLVSTRANTIA.

Nic. MAHVDEL *Reflexions critiques sur l'Histoire de Hero et Leander.*

v. *dans l'Histoire de l'Acad. des Inscriptions. T. IV. p. 115. Edit. d'Amsterdam.*

Ioh. Bened. CARPZOVII Obseruationes ad MVSAEVM.

v. cum EIVSD. Obseruationibus ad PALAEPHATVM, *Lips. 1743*, *8.*

Remarques sur l'Histoire de Hero et Leandre par Mr. de la NAUZE.

v. *Les Memoires de l'Acad. des Inscript. T. X. p. 378. et suiv.*

* *

§. VII.

ORPHEVS.

N. I.

ARGONAVTICA, HYMNI, ET DE LAPIDIBVS IVNCTIM EDITA.

ORPHEI Argonautica, Hymni et de Lapidibus, Graece,

Ext. vna cum MVSAEO, *Venet. ap. Ald. 1517*, *8.*

— Eadem Graece,

Ext. cum MVSAEO et HOMERI Batrachomyomachia, *Florent. ap. Iuntas*, *1519*, *8.*

— Eadem Graece, cum *Henr.* STEPHANI castigationibus.

v. inter Poëtas Graecos principes heroici carminis *Henr.* STEPHANI, *1566*, *fol.*

— Eadem, Graece, cum Latina versione *Renati* PERDRIERII, et Notis marginalibus.

v. in *Iac.* LECTII Corpore Poëtar. Graecor. *Genev. 1606*, *fol.*

— Eadem, Graece et Latine, curante *Andr. Chr.* ESCHENBACHIO, cum EIVSDEM ad Argonautica Notis et emendationibus. Accedunt *Henr.* STEPHANI in omnia, et *Ios.* SCALIGERI in Hymnos, Notae, *Traj. ad Rhen. ap. Guil. vande Water*, *1689*, *8.*

— Eadem Latine, *Renato* PERDRIERIO interprete, *Bas. ap. Oporinum*, *1555*, *8.*

N. II.

N. II.

OPVSCVLA SEPARATIM EDITA.

ORPHEI Argonautica, Latine, innominato interprete.

v. cum *Valerii* PLACCI Argonauticis, *Venet. ap. Aldum*, 1523, 8.

— Eadem, Latine, *Ioh. Bapt.* PIO interprete,

v. cum *C. Valerio* FLACCO, ex Edit. *Petri* BVRMANNI, *Leidae*, 1724, 4.

— Hymni in Solem, Musas et Venerem, Graece et Latine, interprete *Ios.* SCALIGERO, cum Notis *Mich.* MAITTAIRE.

v. inter MAITTAIRII Miscellanea Graecor. aliquot Scriptor. Carmina, *Lond.* 1722, 4.

— Hymni duo in HYGIEAN et AESCVLAPIVM, Graece et Latine, interprete *Ios.* SCALIGERO, cum *Mich.* MAITTAIRII Notis.

v. ibid. pag. 146.

— Initia, siue Hymni Sacri ad MVSAEVM, versibus antiquis Latine expressi a *Ios. Iusto* SCALIGERO, et cum Notis EIVSDEM.

v. inter *Ios.* SCALIGERI Opuscula, *Paris.* 1610, 4. *pag.* 155.

— Fragmenta, Graece,

v. inter *H.* STEPHANI Poëtas Graecos, 1566, *fol. pag.* 184.

— Fragmenta, Graece,

Adiecta sunt *Fulv.* VRSINI Carminibus IX. illustr. Feminarum, *Antv.* 1568, 8. *p.* 170.

— Eadem, Graece et Latine,

v. inter vetera Georgica, Bucolica et Gnomica, *Genev.* 1569, 12. et 1606, 12.

— Fragmenta auctiora,

v. in *Henr.* STEPHANI Poësi Philosophica, *Lips.* 1578, 8. *pag.* 78. *seq.*

* *

§. VIII.

PALAEPHATVS.

PALAEPHATVS de non credendis Historiis, Graece.

v. cum AESOPI Fabulis, et aliis Opusculis, *Venet. ap. Aldum*, 1505, *fol.*

— Incredibilia, cum interpretatione *Corn.* TOLLII et Annotatis *Mart.* BRVNNERI, Nouis Animaduersionibus, nec non doctrinis moralibus, primum in Germania Graece et Latine edidit digessitque *Paulus* PATER, *Frf.* 1687. 8.

— Idem Opusculum, Graece, cum Latina versione *Corn.* TOLLII et Notis.

v. inter *Thomae* GALE Opuscula mythologica etc. *Amst.* 1688, 8. *p.* 7. *seq.*

— Idem Latine, interprete *Phil.* PHASIANINO, *Bononiae, per Bened. Hectoris*, 1515, 4.

— Idem, Latine, *Phil.* PHASIANINO interprete.

v. cum FVLGENTIO, *Bas.* 1536, 8.

Cph. Aug. HEVMANNI Hebdomas Palaephatiana.

v. in HEVMANNI Parergis criticis, *Ienae*, 1712, 8. pag. 106-112.

Ioh. Bened. CARPZOVII Obseruationum in PALAEPHATVM periculum. Accesserunt aliae Animaduersiones in nonnulla MVSAEI et ACHILLIS *Tatii* loca, *Lips. ap. hered. Lanckisian.* 1743. 8.

* *

§. IX.

SIBYLLINA ORACVLA.

Sibyllinorum Oraculorum Libri VIII, Graece et Latine, *Sebast.* CASTALIONE interprete, cum Annotationibus *Xysti* BETVLEII in Graeca Sibyllina Oracula, et *Sebast.* CASTALIONIS in translationem suam, *Bas. per Ioh. Oporinum*, 1555, 8.

—— Eadem, Graece et Latine,
v. in Monumentis S. Patrum Orthodoxographis, *Bas. 1569, fol. pag. 116.*

—— Eadem, Graece et Latine, ex veteribus Codicibus emendata ac restituta, et Commentariis diuersorum illustrata, opera et studio *Seruatii* GALLAEI. Accedunt etiam Oracula Magica ZOROASTRIS, IOVIS, APOLLINIS etc. ASTRAMPSYCHI Oneirocriticon etc. Graece et Latine, cum Notis variorum, *Amst. ap. Henr. Boom*, 1689, 4.

—— Eadem, Latine,
v. in Maxima Biblioth. Patrum, *Lugd. Tom. II. p. 492. sq.*

●
● ●

SCRIPTA VARIA DE SIBYLLIS EARVMQVE ORACVLIS.

PHOTII Quaestio, quot fuerint Sibyllae, Graece et Latine,
v. in Bibliotheca Coisliniana, p. 347. et in PHOTII Epp. a *Rich.* MONTACVTIO editis, *Lond. 1651, fol. p. 201.*

BEDAE, *Presbyteri*, de Sibyllinorum Oraculis Interpretatio,
v. in BEDAE Opp. *Col. Agr. 1688, fol. Tomo II. p. 236. seq.*

Erasmi SCHMIDII Sibyllina, in tria τμήματα distributa: I.) de Sibyllis ipsis. II.) de Libris Sibyllinis in genere. III.) de Librorum Sibyllinorum, qui adhuc extant, auctoritate, *Vitemb. typis Scuberlichianis*, 1618, 8.

Edw. SIMSONII de Sibyllinis Vaticiniis Disquisitio,
Adiecta est Parti postremae EIVSDEM Chronici Catholici, *Oxon. 1652, fol.*

Ioh. MARKII de Sibyllinis Carminibus Disputationes Academicae XII. Accedit breue Examen Dissertationis Gallicae de Sibyllinis Oraculis, a *Ioh.* CRASSETIO editae, *Franekerae, ap. Ioh. Gyselaar*, 1682, 8.

Jean CRASSET, *Dissertation sur les Oracles des Sibylles, augmentée d'une réponse à la Critique de* Jean MARCKIVS, *à Paris, chez Etienne Michalet*, 1684, 12.

Seruatii GALLAEI Dissertationes de Sibyllis, earumque Oraculis, *Amst. ap. Henr. Boom*, 1688, 4. *cum fig. aen.*

Onuphrii PANVINII de Sibyllis et Carminibus Sibyllinis Liber,
v. in *Gaud.* ROBERTI Miscellan. Ital. Tom. I. *Parmae*, 1691, 4. p. 296.

Petri PETITI de Sibylla Libri III, *Lips. ap. hered. Lanckis.* 1686, 8.

Is. VOSSII, de Sibyllis, aliisque, quae Christum praecessere, Oraculis. Accedit EIVSDEM Responsio ad Obiectiones *Rich.* SIMONII, *Oxon. e Theatro Sheldon.* 1680, 8.

—— Idem Liber,
v. inter EIVSD. Obseruationes varias, *Lond.* 1685, 4. *p.* 207.

Rich. SIMONII Castigationes ad Opusculum *Is.* VOSSII de Sibyllinis Oraculis.
Accesserunt *Rich.* SIMONII Disquisitionibus Critic. de variis Biblior. Editionibus. p. 221.

Rich.

Rich. SIMONII Castigationes sub Titulo: Opuscula critica aduersus *Is.* VOSSIVM, cum adiectis Excerptis ex *Rich.* SIMONII Disquisitionibus criticis, *Edinb. typis Ioh. Calderwood*, 1685, 4.

Hieron. le CAMVS Iudicium de nupera *Is.* VOSSII ad iteratas *Rich.* SIMONII obiectiones Responsione, *Ibid.* 1685, 4.

Ioh. REISKII Exercitationes de Vaticiniis Sibyllinis, pluribusque, quotquot Christi natalem praecessisse leguntur, ad *Is.* VOSSII Libellum conscriptae. Accessit de nummis duobus Sibyllinis Dissertatio, *Lips. typ. C. Fleischeri*, 1688, 8.

Geo. Guil. KIRCHMAIERI Programma de Oraculis Sibyllinis.

Adiectum est EIVSD. Epistolis, *Witteb.* 1703, 8. *pag.* 208.

Elia D'AMATO *Lettera de gli Oracoli delle Sibille e de' Libri di* MERCVRIO Trismegisto,

v. *nelle Lettere erudite di* Elia d'ARMATO, *Genua*, 1714, 4. Parte I. p. 187.

Honoré de SAINTE MARIE *Dissertation des Oracles des Sibylles.*

v. *dans ses Reflexions sur les Regles & sur l'Usage de la Critique, à Paris*, 1717, 4. Tom. II. p. 178. et suiv.

Casim. OVDINI Dissertatio de Oraculis, s. carminibus Sibyllinis,

v. in EIVSD. Commentario de Scriptor. Ecclesiast. *Lips.* 1722, *fol.* Tom. I. p. 142-178.

Dissertations sur les Sibylles, par Mr. le Chevalier de SOLIGNAC

v. *dans la Bibliotheque Françoise*, T. XXXVIII. pag. 331. T. XXXIX. p. 50. et 84.

* *

§. IX.

ZOROASTRIS ORACVLA.

Magorum, qui a ZOROASTRE prodiere, Oracula, Graece, *Lutetiae, ap. Fed. Morellum*, 1595, 4.

* Adscripta est manu nitida margini Paraphrasis Latina, et cum praesens exemplum in Bibliotheca Heinsiana olim fuerit, haec paraphrasis ab ipso HEINSIO scripta esse videtur, quem arte eleganter pingendi litteras valuisse, notum est.

Oracula Magica ZOROASTRIS, cum scholiis PLETHONIS et PSELLI, omnia Graece cum versione Latina et Notis. Studio *Ioh.* OPSOPOEI, adiecta quoque versione prosaria *Iac.* MARTHANI.

v. ad calcem Oraculorum Sibyllinor. a *Seruatio* GALLAEO editorum, *Amst.* 1689, 4.

—— Eadem, Graece, cum *Ioh.* OPSOPOEI et *Iac.* MARTHANI versione Latina, item cum principio et extrema parte scholiorum PSELLI ac PLETHONIS, Item Graece et Latine ex edit. *Franc.* PATRICII.

v. in *Petri* LAMBECII Prodromo Histor. Litterar. p. 94. et 113. seq.

—— Eadem, Graece et Latine, ex PATRICII editione, cum Notis *Ioh.* CLERICI.

v. in *Thomae* STANLEII Historia Philosophiae, *Lips.* 1711, 4. pag. 1178. seqq.

—— Eadem, Graece et Latine, interprete *Fed.* MORELLO, cum EIVSDEM et *Mich.* MAITTAIRII Notis, ac PLETHONIS scholiis Graecis, variantibusque Lectionibus *Ioh.* OPSOPOEI.

v. inter MAITTAIRII Miscellanea Graecor. aliquot Scriptor. Carmina, *Lond.* 1722, 4.

—— Eadem Latine, per *Franc.* PATRICIVM; ASCLEPII Dialogus et Philosophia Magna; HERMETIS *Trismegisti* Poemander, sermo facer, sermo ad

ad filium, sermo ad Asclepium, Minerua mundi, et alia Miscellanea, iam nunc primum ex Bibliotheca Ranzouiana e tenebris eruta et Latine reddita, *Hamb.* 1593, 12.

Oracula Magica ZOROASTRIS, Latinis versibus eiusdem generis expressa et Notis atque Coniectaneis aliquot illustrata per *Fed.* MORELLVM, *Lutetiae, ap. Fed. Morellum,* 1597, 4.

* Eadem manus, quae supra, iterum hic in margine adscripsit aliam versionem, versibus Latinis.

—— Eadem, Latine, e Platonicorum Libris collecta per *Franc.* PATRICIVM.

v. in Trino Magico, siue Secretorum Magicorum Opere, a *Caesare* LONGINO ed. *Frf.* 1663, 12. pag. 3:6. seq.

—— Eadem, Latine versa ab OTTONE HEVRNIO.

v. in *Petri* LAMBECII Prodromo Histor. Litterar. pag. 107. seq.

Geo. GEMISTI *Plethonis* Compendium Zoroastreorum dogmatum.

vid. infra Artic. GEMISTVS *Pletho.*

SECTIO II.

SCRIPTORES GRAECI AB HOMERO VSQVE AD PLATONEM.

§. I.

HOMERVS.

EDITIONES OPERVM.

HOMERI Opera, Graece.

v. inter *Henr.* STEPHANI Poëtas Graecos principes heroici carminis, 1566, *fol.* pag. 1-781.

—— Opera, quae extant, omnia, Graece, adiecta versione Latina ad verbum, ex diuersis doctissimorum virorum translationibus concinnata, et difficiliorum thematum explicatione marginibus hinc inde adspersa. Accesserunt Auctoris Vita et duo instructissimi rerum et verborum Indices, *Bas. per Nic. Bryling. et Barthol. Calybaeum,* 1553, *fol.*

—— Opera Graeco-Latina, quae quidem nunc extant, omnia, hoc est: Ilias, Odyssea, Batrachomyomachia et Hymni; Praeterea HOMERI Vita ex PLVTARCHO. Cum Latina interpretatione et locis communibus in margine notatis.

Opera et cum Praefatione *Sebast.* CASTALIONIS, *Bas. per Nic. Brylingerum,* 1561, *f.*

—— Opera, Graece et Latine, cum Notis et variis Lectionibus margini adiectis.

v. in *Iac.* LECTII. Corpore Poëtar. Graecor. *Aur. Allobr.* 1606, *fol.* p. 1-444.

—— Ilias et Odyssea, et in easdem scholia, siue Interpretatio veterum. Item Notae perpetuae in Textum et Scholia, variae Lectiones etc. cum versione Latina emendatissima. Accedunt Batrachomyomachia, Hymni et Epigrammata, vna cum fragmentis et gemini Indices. Totum Opus cum plurimis MSS. vetustissimis, et optimis editionibus collatum, auctum, emendatum, et priscae integritati restitutum, opera, studio, et impensis *Iosuae* BARNES, *Cantabr. ap. Cornel. Crownfield,* 1711, 4. *Voll.* II.

N. II.

SCRIPTA SEPARATIM EDITA.

BATRACHOMYOMACHIA.

HOMERI Batrachomyomachia, Graece,
v. cum MVSAEO et ORPHEO, *Flor. ap. hered. Iuntae*, *1519*, *8.* pag. 88.

— Eadem, Graece et Latine.
v. cum AESOPO et aliis Opusculis, *Bas. ap. Froben. 1530*, *8.* pag. 246. seq.

— Eadem Graece et Latine a *Leonh.* LYCIO nuper emendatius edita et Annotationibus illustrata, nunc ab *eodem* recognita et perpurgata. Accesserunt *Phil.* MELANCHTHONIS et *Henr.* STEPHANI annotationes quaedam, et *Sim.* LEMNII Conuersio versibus heroicis expressa, *Lips. in officina Ern. Voegelini*, *1549*, 4.

— Eadem Graece et Latine a *Leonh.* LYCIO emendatius edita, et Annotationibus, tum suis, tum *Phil.* MELANCHTHONIS et *Henr.* STEPHANI, illustrata. Accessit Dispositio poëmatis huius practico-dialectica *Ioh.* AB HOECKELSHOVEN, *Frf. excud. Andr. Eichborn*, *1604*, 4.

— Ead[illegible], Graece et Latine.
v. [illegible] *Casp.* DORNAVII Amphitheatro Sapientiae Socraticae iocoseriae, *Hanov. 1619*, *fol.* Tom. I, p. 1, seq.

— Eadem, Graece et Latine.
v. cum AESOPI Fabulis, *Venet. 1709*, *8.* p. 196.

— Eadem, a *Demetrio* ZENO, *Zacynthio*, in vulgarem linguam Graecam rhythmice conuersa, cum *Mart.* CRVSII Latina versione et Annotationibus.
v. in *Mart.* CRVSII Turco-Graecia, *Bas. 1584*, *fol.* p. 371, seq. et in *Ioh. Mich.* LANGII Philologia Barbarograeca, Parte II, p. 45, seq.

— Eadem, Latine, *Aldo* MANVTIO interprete.
v. cum Odyssea et Hymnis HOMERI, *Paris. ap. Wechel. 1538*, *8.* p. 214.

— Eadem Latino carmine reddita a *Sim.* LEMNIO.
v. cum Odyssea, ab *eodem* Latine versa, *Bas. 1549*, *8.*

— Eadem Latino carmine reddita ab *Henr.* SMETIO.
v. in *Casp.* DORNAVII Amphitheatro Sapientiae Socrat. Tomo I, p. 11, seq.

HOMER's *Battle of the Frogs and Mice, by Mr.* PARNEL, *corrected by Mr.* POPE.
v. POP's *Odyssey*, Lond. 1726, 8. Vol. V, in fine.

Batrachomyomachia, *of the Struyt der Vorschen en Muizen, in Nederduitsch Heldendicht overgebracht door* L. SCHERMER, *Harlem*, *by Wilb. Kessel*, *1709*, 4.

HYMNI.

HOMERI Hymni, Graece.
v. cum Vlyssea et Batrachomyomachia, *Venet. ap. Ald. 1524*, *8.*

— Hymnus in Apollinem, Graece et Latine, *Fed.* MORELLO interprete, cum Notis *Mich.* MAITTAIRE.
v. inter MAITTAIRII miscellanea Graecor. aliquot Scriptor. Carmina, *Lond. 1722*, 4. p. 37 et 165.

— Hymni in Aesculapium, Solem, M[illegible]sas, Apollinem ac Venerem, Graec[illegible] Latina metrica versione et N[illegible] *Mich.* MAITTAIRE.
v. ibid. p. 158, seq.

— Hymni Deorum [illegible]XII, *Geo.* DARTONA, *Cretense* [illegible]terprete. *Paris. ap. Chr. Wec*[illegible],
1538, *8.*
v. cum Od[illegible]19, seq.

ILIAS

ILIAS ET SEPARATIM ET CVM ODYSSEA EDITA EIVSQVE PARTES.

HOMERI Ilias, Graece, *Venet. ap. Aldum 1503, 8.*

—— Eadem et Vlyssea, Graece, cum interpretatione Graeca, *Bas. ap. Ioh. Heruagium, 1535, fol.*

—— Eadem et Odyssea, Graece, cum Graecis EVSTATHII scholiis, et Graeco *Matth.* DEVARII Indice, *Romae, ap. Ant. Bladum, 1542-1550, fol. Voll. IV.*

—— Eadem, Graece, cum selectis expositionibus Graecis ex EVSTATHIO excerptis.

v. in *Hadr.* IVNII Cornu Copiae, s. Oceano Enarration. Homericar. *Bas. 1558, fol.*

—— Eadem et Odyssea, Graece et Latine, cum EVSTATHII Commentariis. *Alex.* POLITVS EVSTATHIVM nunc primum Latine vertit, recensuit, Notis perpetuis illustrauit. Accedunt Notae *Ant. M.* SALVINI, *Flor. ap. Bernard. Paperinum*, T. I, 1730. T. II, 1732. T. III, 1735, *fol. maj. Voll III.*

* Continuatio egregii huius Operis adhuc expectatur.

—— Ilias, Graece et Latine. Annotationes in vsum Sereniss. Principis GVILIELMI AVGVSTI, Ducis de CVMBERLAND, regio iussu scripsit atque edidit *Sam.* CLARKE, *Lond. typis Gul. Botham*, Vol. I, 1729, Vol. II, 1732, *4. maj.*

—— Iliados Liber I, II, et VI, pro schola Magdeburgensi, Latina versione ad verbum e regione adposita, *Magdeb. excud. Matth. Giseke, 1573, 8.*

—— Iliados Liber I et II, Graece et Latine, cum *Man.* MOSCHOPVLI scholiis adhuc ineditis, item cum Notis et Animaduersionibus *Ioh.* SCHERPEZEELII. Accedit Commentarius *Ioach.* CAMERARII; *Traj. ad Rhen. ap. Iac. à Poolsum, 1719, 8. maj.*

—— Iliadis Liber VI, Graece, cum versione Latina.

v. inter veter. Graecor. Poëmata a *Ioh.* VORSTIO ed. *Berol. 1674, 8.* p. 1, seqq.

—— Iliadis Liber IX, Graece. Accesserunt de HOMERI Vita et Scriptis Collectanea, cura *Ioh.* SANDERI, *Magdeb. typis Ioh. Mulleri, 1661, 4.*

—— Iliados de Rebus ad Troiam gestis Libri XXIV, Latino carmine redditi, *Helio* EOBANO *Hesso* interprete, *Bas. per Ioh. Oporinum, 1549, 8.*

—— Iliados Liber I, Latinis versibus redditus a *Ioach.* CAMERARIO, cum *Eiusdem* Commentario.

Accessit Iliados Libro I et II, cum MOSCHOPVLI scholiis, *Traj. ad Rhen. 1719, 8.*

Il primo Canto dell' Iliade, tradotto in versi Italiani.

Stà trà le osservazioni letterarie pubblicate in Verona, 1737, Tom. I, p. 309, 8.

L' Iliade d' HOMERE, *Prince des Poëtes Grecs, avec la Suite d'icelle; Ensemble le ravissement d'Helene, sujet de l'Histoire de Troie, le tout de la traduction & invention du Sieur* du SOUHAIT, *à Paris, chez Nicol. Buon, 1620, 8. avec fig.*

L' Iliade d' HOMERE *traduite en François avec des Remarques par* Anne DACIER; *Nouvelle Edition revuë & corrigée, où l'on a mis les Remarques sous le Texte. III Tomes,* à Amst. *aux dépens de la Compagnie, 1712, 12. avec fig. Voll. III.*

L' Iliade, avec un Discours sur HOMERE *par* Houdart DE LA MOTTE, *Amst. aux depens de la Compagnie, 1714, 12. av. fig.*

Le premier Livre de l'Iliade d' HOMERE, *traduit en vers François par l'Abbé* Maturin REGNIER DESMARAIS.

v. *Oeuvres de* REGNIER DESMARAIS, *à la Haye, 1716, 12.* T. II, p. 343.

The

The Iliad of HOMER, *translated by* Mr. POPE, *with Observations, Vol. I-VI,* London, *print. by W. Bowyer, 1715-1720, fol. Vol. III.*

The first Book of HOMER's *Ilias, translated by* Iohn DRYDEN.

v. John DRYDEN's *Fables ancient and modern translated into verse,* Lond. 1713, 8. pag. 218, seq.

HOMERI *Ilias, das ist:* HOMERI *XXIV Bücher von dem gewaltigen Krieg der Griechen wider die Trojaner, auch langwirigen Belagerung der Keniglichen Stadt Troja; dessgleichen die XII Bücher Aeneidos* P. VIRGILII *Maronis, in netliche teutsche Reimen gebracht von* Iohann SPRENGEN; *Augspurg, bey Christoph Mangen, 1610, fol.*

Versuch einer Ueberfetzung der Ilias des HOMERS, *durch M.* Gottfr. Ephraim MVLLER.

Ist desselben Ueberfetzung von POP's *Essay on Criticism beygefügt,* Dresden, *1745, 8.*

ODYSSEA, ET SEPARATIM, ET CVM ILIADE, EDITA.

HOMERI Odyssea, Graece, *Venet. in aedibus Aldi et Andr. Asulani, 1524, 8.*

—— Eadem, Graece, cum Iliade, *Basil. 1535, fol.*

vid. supra sub Iliade.

—— Eadem et Ilias, Graece, cum Commentar. EVSTATHII, *Romae, 1542-1550, fol.*

vid. supra.

—— Eadem, Graece, cum selectis Expositionibus ex EVSTATHIO.

In *Hadr.* IVNII Cornu Copiae, *1558, fol.* vid. supra.

—— Eadem, cum Batrachyomomachia et Hymnis, Graece, *Wormatiae, apud Wolffgangi Cephalaei haeredes Phil. et Sigism. Feierabend, 1563, 8.*

—— Eadem et Batrachomyomachia, Hymni, aliaque Opuscula, seu Catalecta, Graece et Latine edita quam emendatissime, cum Praefatione, scholiis et Indice *Ob.* GIPHANII, *Argent. exc. Theodos. Rihelius, 1564, 8.*

—— Eadem, Graece et Latine. Item Batrachomyomachia, Hymni et Epigrammata, HOMERO vulgo adscripta. Edidit, Annotationesque, ex Notis nonnullis MStis a *Sam.* CLARKE defuncto relictis, partim collectas adiecit *Sam.* CLARKE, *Lond. impens. Ioh. et Pauli Knapton, 1740, 4. maj. Voll. II.*

—— Eadem Latine, *Argent. ex officina Ioh. Schotti, 1510, fol.*

—— Eadem ad verbum translata, *Andr.* DIVO, *Iustinopolitano,* interprete; Batrachomyomachia, *Aldo* MANVTIO interprete; Hymni, *Geo.* DARTONA *Cretense,* interprete, *Parisiis, ex offic. Chr. Wecheli, 1538, 8.*

—— Eadem a *Sim.* LEMNIO heroico carmine Latine facta, et a mendis quibusdam priorum translationum repurgata; Accessit Batrachomyomachia ab *eodem* secundum Graecum hexametrum Latinitate donata, *Bas. ap. Ioh. Oporinum, 1549, 8.*

L'Odyssée d' HOMERE, *traduite en François avec des Remarques, par Anne* DACIER. *Nouvelle Edition, revuë & corrigée, où l'on a mis les Remarques sous le Texte, III Tomes,* à Amst. *aux depens de la Compagnie, 1717, 12. avec fig. Voll. III.*

HOMER's *Odysses, translated by* Thom. HOBBES, *with a large Preface concerning the Vertues of an heroique Poem, written by the Translator,* London; by I. C. 1675, 8.

ad filium, fermo ad Afclepium, Minerua mundi, et alia Mifcellanea, iam nunc primum ex Bibliotheca Ranzouiana e tenebris eruta et Latine reddita, *Hamb.* 1593, 12.

Oracula Magica ZOROASTRIS, Latinis verfibus eiusdem generis expreffa et Notis atque Coniectaneis aliquot illuftrata per *Fed.* MORELLVM, *Lutetiae*, *ap. Fed. Morellum*, 1597, 4.

* Eadem manus, quae fupra, iterum hic in margine adfcripfit aliam verfionem, verfibus Latinis.

—— Eadem, Latine, e Platonicorum Libris collecta per *Franc.* PATRICIVM.

v. in Trino Magico, fiue Secretorum Magicorum Opere, a *Caefare* LONGINO ed. *Frf.* 1663, 12. pag. 326. feq.

—— Eadem, Latine verfa ab OTTONE HEVRNIO.

v. in *Petri* LAMBECII Prodromo Hiftor. Litterar. pag. 107. feq.

Geo. GEMISTI *Plethonis* Compendium Zoroaftreorum dogmatum.

vid. infra Artic. GEMISTVS *Pletho.*

S E C T I O II.

SCRIPTORES GRAECI AB HOMERO VSQVE AD PLATONEM.

§. I.

H O M E R V S.

EDITIONES OPERVM.

HOMERI Opera, Graece.

v. inter *Henr.* STEPHANI Poëtas Graecos principes heroici carminis, 1566, *fol.* pag. 1-781.

—— Opera, quae extant, omnia, Graece, adiecta verfione Latina ad verbum, ex diuerfis doctiffimorum virorum tranflationibus concinnata, et difficiliorum thematum explicatione marginibus hinc inde adfperfa. Accefferunt Auctoris Vita et duo inftructiffimi rerum et verborum Indices, *Baf. per Nic. Bryling. et Barthol. Calybaeum*, 1553, *fol.*

—— Opera Graeco-Latina, quae quidem nunc extant, omnia, hoc eft: Ilias, Odyffea, Batrachomyomachia et Hymni; Praeterea HOMERI Vita ex PLVTARCHO. Cum Latina interpretatione et locis communibus in margine notatis. Opera et cum Praefatione *Sebaft.* CASTALIONIS, *Baf. per Nic. Brylingerum*, 1561, *f.*

—— Opera, Graece et Latine, cum Notis et variis Lectionibus margini adiectis.

v. in *Iac.* LECTII. Corpore Poëtar. Graecor. *Aur. Allobr.* 1606, *fol.* p.1-444.

—— Ilias et Odyffea, et in easdem fcholia, fiue Interpretatio veterum. Item Notae perpetuae in Textum et Scholia, variae Lectiones etc. cum verfione Latina emendatiffima. Accedunt Batrachomyomachia, Hymni et Epigrammata, vna cum fragmentis et gemini Indices. Totum Opus cum plurimis MSS. vetuftiffimis, et optimis editionibus collatum, auctum, emendatum, et prifcae integritati reftitutum, opera, ftudio, et impenfis *Iofuae* BARNES, *Cantabr. ap. Cornel. Crownfield*, 1711, 4. *Voll. II.*

N. II.

N. II.

SCRIPTA SEPARATIM EDITA.

BATRACHOMYOMACHIA.

HOMERI Batrachomyomachia, Graece,
v. cum MVSAEO et ORPHEO, *Flor. ap. hered. Iuntae*, 1519, 8. pag. 88.

—— Eadem, Graece et Latine.
v. cum AESOPO et aliis Opusculis, *Bas. ap. Froben.* 1530, 8. pag. 246. seq.

—— Eadem Graece et Latine a *Leonh.* LYCIO nuper emendatius edita et Annotationibus illustrata, nunc ab *eodem* recognita et perpurgata. Accesserunt *Phil.* MELANCHTHONIS et *Henr.* STEPHANI annotationes quaedam, et *Sim.* LEMNII Conuersio versibus heroicis expressa, *Lips. in officina Ern. Voegelini*, 1549, 4.

—— Eadem Graece et Latine a *Leonh.* LYCIO emendatius edita, et Annotationibus, tum suis, tum *Phil.* MELANCHTHONIS et *Henr.* STEPHANI, illustrata. Accessit Dispositio poëmatis huius practico-dialectica *Ioh.* AB HOECKELSHOVEN, *Frf. excud. Andr. Eichhorn*, 1604, 4.

—— Eadem, Graece et Latine.
v. in *Casp.* DORNAVII Amphitheatro Sapientiae Socraticae iocoseriae, *Hanov.* 1619, *fol.* Tom. I, p. 1, seq.

—— Eadem, Graece et Latine.
v. cum AESOPI Fabulis, *Venet.* 1709, 8. p. 196.

—— Eadem, a *Demetrio* ZENO, *Zacynthio*, in vulgarem linguam Graecam rhythmice conuersa, cum *Mart.* CRVSII Latina versione et Annotationibus.
v. in *Mart.* CRVSII Turco-Graecia, *Bas.* 1584, *fol.* p. 371, seq. et in *Ioh. Mich.* LANGII Philologia Barbarograeca, Parte II, p. 45, seq.

—— Eadem, Latine, *Aldo* MANVTIO interprete.
v. cum Odyssea et Hymnis HOMERI, *Paris. ap. Wechel.* 1538, 8. p. 214.

—— Eadem Latino carmine reddita a *Sim.* LEMNIO.
v. cum Odyssea, ab *eodem* Latine versa, *Bas.* 1549, 8.

—— Eadem Latino carmine reddita ab *Henr.* SMETIO.
v. in *Casp.* DORNAVII Amphitheatro Sapientiae Socrat. Tomo I, p. 11, seq.

HOMER'S *Battle of the Frogs and Mice, by Mr.* PARNEL, *corrected by Mr.* POPE.
v. POP'S *Odyssey*, Lond. 1726, 8. Vol. V, in fine.

Batrachomyomachia, *of the Stryt der Vorschen en Muizen, in Nederduitsch Heldendicht overgebracht door* L. SCHERMER, *Harlem, by Wilh. Kessel*, 1709, 4.

HYMNI.

HOMERI Hymni, Graece.
v. cum Vlyssea et Batrachomyomachia, *Venet. ap. Ald.* 1524, 8.

—— Hymnus in Apollinem, Graece et Latine, *Fed.* MORELLO interprete, cum Notis *Mich.* MAITTAIRE.
v. inter MAITTAIRII miscellanea Graecor. aliquot Scriptor. Carmina, *Lond.* 1722, 4. p. 37 et 165.

—— Hymni in Aesculapium, Solem, Musas, Apollinem ac Venerem, Graece cum Latina metrica versione et Notis *Mich.* MAITTAIRE.
v. ibid. p. 158, seq.

—— Hymni Deorum XXXII, *Geo.* DARTONA, *Cretense*, interprete.
v. cum Odyssea, *Paris. ap. Chr. Wechel*, 1538, 8. p. 219, seq.

ILIAS ET SEPARATIM ET CVM ODYSSEA EDITA EIVSQVE PARTES.

HOMERI Ilias, Graece, *Venet. ap. Aldum* 1503, 8.

—— Eadem et Vlyssea, Graece, cum interpretatione Graeca, *Bas. ap. Ioh. Heruagium*, 1535, *fol.*

—— Eadem et Odyssea, Graece, cum Graecis EVSTATHII scholiis, et Graeco *Matth.* DEVARII Indice, *Romae, ap. Ant. Bladum*, 1542-1550, *fol. Voll. IV.*

—— Eadem, Graece, cum selectis expositionibus Graecis ex EVSTATHIO excerptis.

v. in *Hadr.* IVNII Cornu Copiae, f. Oceano Enarration. Homericar. *Bas.* 1558, *fol.*

—— Eadem et Odyssea, Graece et Latine, cum EVSTATHII Commentariis. *Alex.* POLITVS EVSTATHIVM nunc primum Latine vertit, recensuit, Notis perpetuis illustrauit. Accedunt Notae *Ant. M.* SALVINI, *Flor. ap. Bernard. Paperinum*, T. I, 1730. T. II, 1732. T. III, 1735, *fol. maj. Voll III.*

* Continuatio egregii huius Operis adhuc expectatur.

—— Ilias, Graece et Latine. Annotationes in vsum Sereniss. Principis GVILIELMI AVGVSTI, Ducis de CVMBERLAND, regio iussu scripsit atque edidit *Sam.* CLARKE, *Lond. typis Gul. Botham*, Vol. I, 1729, Vol. II, 1732, 4. *maj.*

—— Iliados Liber I, II, et VI, pro schola Magdeburgensi, Latina versione ad verbum e regione adposita, *Magdeb. excud. Matth. Giseke*, 1573, 8.

—— Iliados Liber I et II, Graece et Latine, cum *Man.* MOSCHOPVLI scholiis adhuc ineditis, item cum Notis et Animaduersionibus *Ioh.* SCHERPEZEELII. Accedit Commentarius *Ioach.* CAMERARII, *Traj. ad Rhen. ap. Iac. à Poolsum*, 1719, 8. *maj.*

—— Iliadis Liber VI, Graece, cum versione Latina.

v. inter veter. Graecor. Poëmata a *Ioh.* VORSTIO ed. *Berol.* 1674, 8. p. 1, seqq.

—— Iliadis Liber IX, Graece. Accesserunt de HOMERI Vita et Scriptis Collectanea, cura *Ioh.* SANDERI, *Magdeb. typis Ioh. Mulleri*, 1661, 4.

—— Iliados de Rebus ad Troiam gestis Libri XXIV, Latino carmine redditi, *Helio* EOBANO *Hesso* interprete, *Bas. per Ioh. Oporinum*, 1549, 8.

—— Iliados Liber I, Latinis versibus redditus a *Ioach.* CAMERARIO, cum *Eiusdem* Commentario.

Accessit Iliados Libro I et II, cum MOSCHOPVLI scholiis, *Traj. ad Rhen.* 1719, 8.

Il primo Canto dell' Iliade, tradotto in versi Italiani.

Stà trà le osservationi letterarie pubblicate in Verona, 1737, Tom. I, p. 309, 8.

L' Iliade d' HOMERE, *Prince des Poëtes Grecs, avec la Suite d'icelle; Ensemble le ravissement d'Helene, sujet de l'Histoire de Troie, le tout de la traduction & invention du Sieur* du SOUHAIT, *à Paris, chez Nicol. Buon*, 1620, 8. *avec fig.*

L' Iliade d' HOMERE *traduite en François avec des Remarques par* Anne DACIER; *Nouvelle Edition revuë & corrigée, où l'on a mis les Remarques sous le Texte. III Tomes,* à Amst. *aux dépens de la Compagnie*, 1712, 12. *avec fig. Voll. III.*

L' Iliade, avec un Discours sur HOMERE *par* Houdart DE LA MOTTE, *Amst. aux depens de la Compagnie*, 1714, 12. *av. fig.*

Le premier Livre de l' Iliade d' HOMERE, *traduit en vers François par l'Abbé* Maturin REGNIER DESMARAIS.

v. *Oeuvres de* REGNIER DESMARAIS, *à la Haye*, 1716, 12. T. II, p. 343.

The

The Iliad of HOMER, *translated by Mr.* POPE, *with Observations, Vol. I-VI,* London, *print. by W. Bowyer, 1715-1720, fol. Vol. III.*

The first Book of HOMER's *Ilias, translated by* Iohn DRYDEN.

v. John DRYDEN's *Fables ancient and modern translated into verse,* Lond. 1713, 8. pag. 218, seq.

HOMERI *Ilias, das ist: HOMERI XXIV Bücher von dem gewaltigen Krieg der Griechen wider die Trojaner, auch langwirigen Belagerung der Keniglichen Stadt Troja; deßgleichen die XII Bücher Aeneidos* P. VIRGILII *Maronis, in netliche teutsche Reimen gebracht von* Iohann SPRENGEN; *Augspurg, bey Christoph Mangen, 1610, fol.*

Versuch einer Uebersetzung der Ilias des HOMERS, *durch M.* Gottfr. Ephraim MVLLER.

Ist desselben Uebersetzung von POP's *Essay on Criticism beygefügt,* Dresden, 1745, 8.

ODYSSEA, ET SEPARATIM, ET CVM ILIADE, EDITA.

HOMERI Odyssea, Graece, *Venet. in aedibus Aldi et Andr. Asulani, 1524, 8.*

— Eadem, Graece, cum Iliade, *Basil. 1535, fol.*

vid. supra sub Iliade.

— Eadem et Ilias, Graece, cum Commentar. EVSTATHII, *Romae, 1542-1550, fol.*

vid. supra.

— Eadem, Graece, cum selectis Expositionibus ex EVSTATHIO.

In *Hadr.* IVNII Cornu Copiae, *1558, fol.* vid. supra.

— Eadem, cum Batrachyomomachia et Hymnis, Graece, *Wormatiae, apud Wolffgangi Cephalaei haeredes Phil. et Sigism. Feierabend, 1563, 8.*

— Eadem et Batrachomyomachia, Hymni, aliaque Opuscula, seu Catalecta, Graece et Latine edita quam emendatissime, cum Praefatione, scholiis et Indice *Ob.* GIPHANII, *Argent. exc. Theodos. Ribelius, 1564, 8.*

— Eadem, Graece et Latine. Item Batrachomyomachia, Hymni et Epigrammata, HOMERO vulgo adscripta. Edidit, Annotationesque, ex Notis nonnullis MStis a *Sam.* CLARKE defuncto relictis, partim collectas adiecit *Sam.* CLARKE, *Lond. impens. Ioh. et Paull Knapton, 1740, 4. maj. Voll. II.*

— Eadem Latine, *Argent. ex officina Ioh. Schotti, 1510, fol.*

— Eadem ad verbum translata, *Andr.* DIVO, *Iustinopolitano,* interprete; Batrachomyomachia, *Aldo* MANVTIO interprete; Hymni, *Geo.* DARTONA *Cretense,* interprete, *Parisiis, ex offic. Chr. Wecheli, 1538, 8.*

— Eadem a *Sim.* LEMNIO heroico carmine Latine facta, et a mendis quibusdam priorum translationum repurgata; Accessit Batrachomyomachia ab eodem secundum Graecum hexametrum Latinitate donata, *Bas. ap. Ioh. Oporinum, 1549, 8.*

L'Odyssée d' HOMERE, *traduite en François avec des Remarques, par Anne* DACIER. *Nouvelle Edition, revuë & corrigée, où l'on a mis les Remarques sous le Texte, III Tomes,* à Amst. *aux depens de la Compagnie, 1717, 12. avec fig. Voll. III.*

HOMER's *Odysses, translated by* Thom. HOBBES, *with a large Preface concerning the Vertues of an heroique Poem, written by the Translator,* London, by I. C. 1675, 8.

The Odyssey of HOMER, *translated from the Greek by* Mr. POPE, *with Observations, Vol. I-V.* Lond. *print. for Bernard Lintot, 1725-1726, 8. with Cutts.*

D'eerste XII Boecken Odysseae, beschreven int Grieck door den Poet HOMERVM, *nu eerstemael wten Latiine in rüm verduytscht* door Dierick COORNHERT, *tot Delf, by Bruyn Harm Schinckel, 1606, 8.*

De la Vlyxea de HOMERO *XIII Libros, traduzidos de Griego en Romance Castellano por* Goncalo PEREZ, *Anvers, en la casa de Iuan Stelsio, 1550, 8.*

N. III.

SCHOLIASTAE COMMENTATORES ET LEXICA IN HOMERVM.

* * *

GENERALES, QVI VEL IN TOTVM HOMERVM, VEL PLVRA EIVS LOCA, COMMENTATI SVNT.

EVSTATHII Commentarii in HOMERVM.

vid. supra Editiones Iliados et Odysseae.

Hadr. IVNII Cornu Copiae, siue Oceanus Enarrationum Homericarum ex EVSTATHII Commentariis concinnatarum, Graece, *Bas. ap. Frobenium, 1558, fol.*

EVSTATHII de Idiomatibus, quae apud HOMERVM, Graece.

v. in Hortis Adonidis, *Venet. ap. Aldum, 1496, fol.* p. 246.

PLVTARCHI Tractatus de proprietate linguarum, quae apud HOMERVM; *Anonymi* de eadem materia Tractatus, falso EVSTATHIO adscriptus; Graece et Latine.

v. cum *Constantini* LASCARIS Opusculis grammaticis et aliis, *Venet. ap. Aldum, 1512, 4.*

—— Idem Graece et Latine.

v. ad calcem Lexici Graeco-Latini, *Bas. ap. Henr. Petri, 1572, fol.* et in Append. ad Lexicon *Ioh.* SCAPVLAE, *ibid. 1665, fol.*

PORPHYRII Quaestiones Homericae, Graece, Praemissae sunt HOMERI Operibus à *Iosua* BARNESIO editis, *Cantabr. 1711, 4.*

HERACLIDES *Ponticus* de Allegoriis apud HOMERVM, Graece.

v. cum AESOPI fabulis et aliis, *Venet. ap. Aldum, 1505, fol.*

—— Idem Opusculum, Graece et Latine, *Conr.* GESNERO interprete.

v. inter *Thomae* GALE Opuscula Mythologica, *Amst. 1688, 8.* pag. 405.

Scholia ad HOMERVM inedita ex Codice Vossiano, Graece.

Accesserunt *Lud. Casp.* VALCKENAERII Animaduersionibus ad AMMONIVM, *Lugd. Bat. 1739, 4.* p. 240-249.

Angeli POLITIANI Oratio in Expositione HOMERI.

v. in *Ang.* POLITIANI Opp. *Bas. 1553, fol.* pag. 477.

Everh. FEITHII Antiquitatum Homericarum Libri IV.

v. in *Iac.* GRONOVII Thesauro Antiquitat. Graecar. Tomo VI.

—— Iidem Libri IV, Editio accuratior, *Amst. ap. Salom. Schouten, 1726, 8.*

Ang. Mariae RICCII Dissertationes Homericae, habitae in Florentino Lyceo, quibus accedunt *Eiusdem* orationes pro solenni instauratione studiorum, *Flor. ex typo-*

typographia Caietani Albizinii, T. I, *1740*, T. II, et III, *1741*, 4. Voll. III.

Zach. BOGAN Homerus Ἑβραΐζων, siue Comparatio HOMERI cum Scriptoribus sacris, quoad normam loquendi. Subnectitur HESIODVS Ὁμηρίζων, *Oxonii, exc. H. Hall, 1658*, 8.

Gerb. CROESI Homerus Hebraeus, siue Historia Hebraeorum ab HOMERO Hebraicis nominibus ac sententiis conscripta in Odyssea et Iliade, *Dordr. apud Theod. Goris*, *1704*, 8.

Ioh. IENSII obseruata in Stilo HOMERI. Adiecta sunt *Eiusd.* Lucubrationibus Hesychianis, *Roterod. 1742*, 8. p. 249. seq.

Dissertation critique sur quelques endroits d' HOMERE, *& sur plusieurs passages de l'Ecriture Sainte &c.*

v. *l'Histoire critique de la Republique des Lettres*, T. XI, p. 215, seq.

Animaduersiones in HOMERVM.

v. in Miscell. Obseruatt. in Auctor. Vol. I, Tom. I, pag. 107-130. *Amst. 1732*, 8.

Homerophilus de Scholiis in HOMERI Iliada.

v. in Miscell. Obseruatt. in Auctores, Vol. V, Tom. II, p. 153.



SPECIALES, QVI IN SINGVLA HOMERI SCRIPTA, VEL LOCA, COMMENTATI SVNT.

Man. MOSCHOPVLI Scholia ad HOMERI Iliados Librum I et II, *Traj. ad Rhen. 1719*, 8.

vid. supra Editiones Iliados.

Chronologie de l'Iliade distinguée par chaque jour, avec quelques Reflexions.

v. *Les Memoir. de Trevoux, Maj.* 1708, Art. LVIII.

TERRASSON *Dissertation critique sur l'Iliade d'* HOMERE.

Hanc Dissertationem cum aliis eiusdem argumenti Scriptis pleno titulo adduximus in Catalogo Vitar. Eruditor. sub Artic. HOMERVS, inter scripta Gallica pro et contra HOMERVM.

Courtes Remarques de critique sur un Passage d' HOMERE *du XVII Libre de l'Iliade*, v. 551.

v. *l'Histoire critique de la Republique des Lettres*, Tom. V, p. 276.

DIDYMI Interpretatio in Odysseam, Graece, *Venet. in aedibus Aldi et Andr. Asulani*, *1528*, 8.

Mart. CRVSII Oratio de Odyssea.

v. in *Eiusd.* Germano - Graecia, *Bas. 1585*, *fol.* pag. 34, seq.

Ioh. Bapt. PERSONAE Noctes solitariae, siue de iis, quae scientifice scripta sunt ab HOMERO in Odyssea, Liber singularis, in LXX Colloquia distributus, in quo, praeter non pauca theologica, multa etiam physica, metaphysica, ethica, medica, geometrica, astronomica, et physiognomica, tractantur, *Venet. ap. Euang. Deuchinum*, *1613*, 4.

Chronologie de l'Odyssée disposée par jours.

v. *Memoires de Trevoux*, 1709, Art. LX. Maj.

Iean BOIVIN *Chronologie de l'Odyssée.*

v. *Les Memoires de l'Academie des Inscript.* Tom. IV, p. 1, et suiv. Edit. *d'Amsterd.*

PORPHYRII Fragmentum de Styge, ad illustranda loca HOMERI Iliad. Ο' et Odyss. Ε', Graece.

v. in *Andr.* SCHOTTI Obseruation. human. Lib. V, c. XX.

—— Idem, Graece et Latine, *Luca* HOLSTENIO interprete.

v. cum aliis PORPHYRII Libris, *Cantabr. 1655*, 8. *p. 282.*

—— De antro Nympharum, Libro XIII Odyss. Graece et Latine, *Luca* HOLSTENIO interprete.

—— Idem, Graece.

Praemittitur *Iosuae* BARNESII Editioni HOMERI.

Petri PETITI Nepenthes HOMERI, s. de Helenae medicamento, luctum animique omnem aegritudinem abolente, et aliis quibusdam, eadem facultate praeditis, Dissertatio. [ad Lib. IV. Odyss.] *Trai. ad Rhen. ex Offic. Rud. à Zyll, 1689, 8. maj.*

Merici CASAVBONI Dissertatio super loco Homerico dubiae apud antiquos interpretationis, quo Dei in hominum tam mentes, quam fortunas imperium asseritur. [Odyss. σ'. vers. 129.]

Adiecta est *Eiusd.* Epistolis, p. 174. edit. cum *If.* CASAVBONI Epistolis, *Roterod. 1709. fol.*

Frid. STRVNZII Diss. de Linguis Mercurio apud Graecos sacris, ad HOMERI Odyss. ῥαψ. γ. v. 334, *Viteb. 1716,* 4.

Geo. Sigism. GRENII de Virga Circes magica ad HOMERI Odyss. κ, 238. cet. Dissertatio, *Misenae, 1742,* 4.

Explication d'un Passage du Livre XX de l'Odyssée. v. 113, 114.

v. *l'Histoire critique de la Republique des Lettres,* T. IV, p. 150.

Explication d'un endroit du Livre X de l'Odyssée, v. 81-85. [*par Jean* BOIVIN *et Charles-Cesar* BAVDELOT de DAIRVAL.]

v. *dans l'Hist. de l'Acad. des Inscript.* Tom. I. p. 161, Edit. *d'Amsterd.*

* * *

LEXICA HOMERICA.

APOLLONII Sophistae Lexicon Iliadis et Odysseae alphabetico ordine, Graece, ex MSto.

v. in Bibliotheca Coisliniana, pag. 457-463.

Wolfg. SEBERI Index vocabulorum in HOMERI Iliade, Odyssea et caeteris, quotquot extant, poëmatibus, *Heidelb. in Bibliopolio Commeliniano, 1604,* 4.

Clauis Homerica, referans significationes, etymologias, deriuationes, compositiones et dialectos omnium fere vocabulorum, quae in Iliade HOMERI continentur. Adiicitur Appendix de Dialectis, Auctore R. P. N. N. Anglo, Oxoniensi S. I. Editio secunda auctior, opera G. P. *Lond. typis E. G. 1638, 8.*

—— Idem Liber correctior recusus, *Goudae, typis Guil. van der Hoeve, 1649, 8.*

—— Idem Liber, cum Appendice de Dialectis; nec non *Mich.* APOSTOLII Prouerbiis Graeco-Latinis. Accessere etiam huic editioni varia Elogia, seu Testimonia, de HOMERO ex diuersis Auctoribus. Editio plurimis locis aucta, emendata et Scholiis illustrata a *Sam.* PATRICK, *Lond. typis T. Wood, 1741, 8. maj.*

Ludov. COVLON Lexicon Homericum, seu accurata vocabulorum omnium, quae in HOMERO continentur, explanatio, *Paris. ap. Sebast. Cramoisy, 1643, 8.*

§. II.

§. II.

H E S I O D V S.

N. I.

EDITIONES OPERVM.

HESIODI Opera, quae extant, omnia, Graece. [Opera et cum praefatione *Euphrosini* BONINI,] *Flor. in aed. Phil. Iuntae, 1515, 8.*

—— Eadem, Graece.
v. inter Scriptores aliquot Gnomicos, *Bas. ap. Froben. 1521, 8.*

—— Eadem, Graece, cum Scholiis Graecis, *Venet. in aedibus Barthol. Zanetti, aere vero et diligentia Ioh. Franc. Trincaueli, 1537, 4.*
Editio prima earum, quae cum Scholiis Graecis prodierunt, et elegans ac emendata dicitur a FABRICIO in Bibl. Graec. Lib. II, Cap. VIII, pag. 384

—— Eadem, Graece et Latine; Adiecta sunt separatim: Opera et Dies, Latine, *Nic.* VALLA interprete; Theogonia, BONINO MOMBRITIO interprete, et Scutum Herculis, carmine a *Ioh.* RAMO conuersum, *sine anno et loco impressionis, 8.*
* *Iac.* HERTELII Epistola praemissa scripta est *Bas. 1564*, quo loco et tempore etiam Liber impressus videtur.

—— Eadem, Graece.
v. inter *Henr.* STEPHANI Poëtas Graecos principes heroici carminis, *1566, fol.*

—— Eadem, Graece et Latine, cum breuibus Annotationibus.
v. inter Georgica, Bucolica et Gnomica Poëmata, *Genev. 1569, 12.* et *1600, 12.*

—— Eadem, Graece et Latine, cum Schematismis, artificium inuentionis, dispositionis et elocutionis continentibus, Auctore *Geo.* HENISCHIO, *Bas. ex offic. Oporiniana, 1580, 8.*

—— Eadem, Graece et Latine, cum Notis et variis Lectionibus in margine adiectis.
v. in *Iac.* LECTII Corpore Poëtar. Graec. *Aur. Allobr. 1606, fol.*

—— Eadem, Graece et Latine, cum *Rad.* WINTERTONI Obseruationibus.
v. inter Poëtas Graecos minor. a WINTERTONO ed. *Cantabr. 1635, 8.*

—— Quae extant, ex recensione *Ioh. Geo.* GRAEVII, cum *Eiusdem* Animaduersionibus et Notis auctioribus. Accedit Commentarius nunc primum editus *Ioh.* CLERICI, et Notae variorum, scilicet *Ios.* SCALIGERI, *Dan.* HEINSII, *Franc.* GVIETI, et *Steph.* CLERICI, ac *Dan.* HEINSII Introductio in doctrinam Operum et dierum, nec non Index *Geo.* PASORIS, *Amst. ap. G. Gallet. 1701, 8. maj.*

—— Quae supersunt, cum Notis variorum et variantibus Lectionibus. Edidit *Thom.* ROBINSON, *Oxonii, e Theatro Sheldoniano, 1737, 4. maj.*

N. II.

SCRIPTA SEPARATIM EDITA.

HESIODI Poëma, inscriptum: Opera et Dies, Graece. Accedunt Scholia *Iac.* CEPORINI, per *Ioh.* FRISIVM denuo aucta; Item Enarrationes et Praefatio *Phil.* MELANCHTHONIS. Adiecta est etiam recens Latina interpretatio *Ioh.* FRI-

FRISII, *Tig. ap. Christoph. Froschover*, *1579*, 8.

—— Opera et Dies, Graece et Latine. *Ioh.* SPONDANVS, Rupellanae Prouinciae Praefectus, recensuit et Commentariis illustrauit, *Rupellae, ap. Hieron. Haultinum*, *1592*, 8.

—— Eadem, Latine, *Nic.* VALLA interprete, cum marginariis adnotamentis, *Bas. ap. Ioh. Frobenium*, *1518*, 4.

—— Opera et Dies, Latino carmine, auctore *Ioh.* CLAIO.

v. inter *Ioh.* CLAII varior. Carminum Libros V, eorumque Librum IV constituit. *Gorlicii*, *1568*, 8.

—— Opera et Dies, Liber I, II, Graece et Latine.

v. inter Veter. Poëtar. Graecor. Poëmata selecta, ed. a *Ioh.* VORSTIO, *Berol.* *1674*, 8. *p.* 31, *seqq.*

N. III.

SCRIPTA HESIODVM ILLVSTRANTIA.

Zach. BOGAN HESIODVS Ὁμηρίζων. Subiungitur EIVSDEM Homero Hebraizanti, *Oxon.* *1658*, 8.

Obseruationes in HESIODVM.

v. in Miscellan. Obseruatt. in Auctor. *Amst.* 1732. et seqq. in 8. Vol. II, Tom. III, p. 314. Vol. III, Tom. I, p. 71.

Remarques critiques sur quelques Endroits d' HESIODE, *de* SAPHO, *de* LYCOPHRON, *de* LIBANIVS.

v. *l'Histoire critique de la Republ. des Lettres*, T. XIV, p. 42-255.

Explication sur le commencement du poëme d' HESIODE, *que l'on appelle le bouclier d'Hercule.*

v. *dans l'Hist. de l'Acad. des Inscript.* Tom. V, pag. 42-48. Edit. d'Amsterd.

Iac. HASE Dissertatio in fragmentum HESIODI a FVLGENTIO L. III Mytholog. cap. I relictum.

v. *dans l'Hist. critique de la Republ. des Lettres*, T. X, p. 196.

Examen critique d'un endroit des fragmens d' HESIODE *au sujet de Byblos.*

v. *l'Histoire critique de la Republique des Lettres*, T. XV, p. 288.

§. III.

TYRTAEVS.

TYRTAEI Fragmenta, Graece.

v. inter *Henr.* STEPHANI Poëtas Graecos Principes heroici carminis, *1566*, *fol.* *pag.* *473.* *seq.*

—— Eadem, Graece, cum *Fuluii* VRSINI Scholiis.

Adiecta sunt Carminibus IX illustr. feminar. *Antv.* *1568*, 8. *p.* 212 et 344.

—— Eadem, Graece et Latine.

v. inter Bucolica, Georgica et Gnomica poëmata, *Genev.* *1569*, 12. et postea saepius in LECTII Corpore Poëtar. Graecor. *Genev.* *1606*, *fol.* *pag.* 730, *seq.* et inter *Rad.* WINTERTONI Poëtas Graec. minor. *Cantabr.* *1635*, 8. *p.* 476, *seq.*

§. IV.

§. IV.

ARCHILOCHVS.

ARCHILOCHI Carmina lyrica et iambica, Graece et Latine.

v. in Corpore Poëtar. Graecor. *Genev. 1614, fol. T. II. p. 130.*

— Fragmentum de temporibus.

v. inter Scriptores suppositities *Ioh.* ANNII, *Viterb.*

§. V.

ALCMAN.

ALCMANIS Fragmenta, Graece, cum Scholiis *Fuluii* VRSINI.

Adiecta sunt Carminibus IX. illustr. Feminar. *Antv. 1568, 8.*

— Eadem, Graece et Latine.

v. in Corpore Poëtar. Graecor. *Genev. 1614, fol. T. II. p. 130.*

§. VI.

ALCAEVS.

ALCAEI Fragmenta, Graece, cum Scholiis *Fulv.* VRSINI.

Ext. cum Carmin. IX. illustr. Feminar.

— Eadem, Graece et Latine.

In Corpore Poëtar. Geneuensi T. II. p. 94. sq.

— Reliquiae nonnullae, cum Notis et Versionibus.

v. cum ANACREONTE *Mich.* MAITTAIRII, *Lond. 1740, 4. p. 107. seq.*

§. VII.

SAPPHO.

SAPPHONIS Fragmenta, Graece, cum versione Latina *Heliae* ANDREAE, separatim adiecta.

v. cum ANACREONTE, *Parif. ap. Guil. Morelium et Rob. Stephan. 1556, 8.*

— Eadem auctiora, Graece, cum Scholiis *Fuluii* VRSINI, et Latino Carmine SAPPHONIS ad Phaonem.

v. inter *Fulv.* VRSINI Carmina IX. illustr. Feminar. *Antv. 1568, 8.*

— Eadem, Graece et Latine.

v. in Corpore Poëtar. Graecor. *Genev. 1614, fol. T. II. p. 96.*

— Ode in Venerem, in Puellam et Fragmentum ex HEPHAESTIONE, Graece et Latine, cum nouo Commentario.

v. cum ANACREONTE *Guil.* BAXTERI, *Lond. 1710, 8. p. 165. seq.*

— Fragmenta et Elogia, quotquot in Auctoribus antiquis Graecis et Latinis reperiuntur, cum virorum doctorum Notis integris, cura et studio *Ioh. Chr.* WOLFII, qui Vitam SAPPHONIS et Indices adiecit, *Hamb. apud Abr. Vandenboeck, 1733, 4. maj.*

— Reliquiae nonnullae, cum Notis et quibusdam versionibus.

v. cum ANACREONTE *Mich.* MAITTAIRII, *Lond.* 1740, 4. *maj. p.* 105. *seq.*

Les Poësies de SAPHO *traduites du Grec en Vers François* par. Mr. de LONGEPIERRE, *avec des Remarques.*

v. *avec l'* ANACREON *traduit pour le même,* à Paris, 1692, 12.

v. *avec l'* ANACREON *de la même traduction,* à Rotterdam, 1712, 12. maj.

Les Odes de SAPHO, *en Vers François, par le Poëte sans fard.* [Franc. GACON.]

Les Poësies de SAPHO, *traduites en François avec des Remarques par* Anne DACIER.

v. *avec l'* ANACREON *de la même traduction,* à Amst. 1716, 12. maj.

§. VIII.

S O L O N.

Iurisprudentia Vetus, DRACONIS et SOLONIS Leges, Graece et Latine, *Pardulpho* PRATEIO Collectore et Interprete, *Lugd. ap. Guil. Rouillium,* 1559, 8.

SOLONIS Leges, Graece et Latine, cum Commentario *Sam.* PETITI.

v. in *Sam.* PETITI Legibus Atticis, *Paris.* 1635, *fol.*

— Eadem, Graece et Latine.

v. inter alias Leges Atticas in POTTERI Archaeologia, Tomo XII. Thesauri Gronouiani Antiquitat. Graecar.

SOLONIS Epistolae quaedam.

v. ap. *Diog.* LAERTIVM in Vita Solon. vid. Editiones LAERTII.

SOLONIS Sententiae, quae supersunt, Graece.

v. in *Henr.* STEPHANI Poët. Graec. heroic. 1566, *fol. P. II. p.* 468.

— Eaedem, Graece et Latine.

v. inter Veter. Poëmata gnomica, *Genev. ap. Ioh. Crispinum,* 1569, 12. *et ap. hered. E. Vignon,* 1600. 12.

— Eaedem, Graece et Latine.

v. inter *Rad.* WINTERTONI Poëtas Graecos minor. p. 464. sq. *Cantabr.* 1635, 8.

— Eaedem, Graece et Latine.

v. inter veter. Poemata gnomica, ed. a *Frid.* SYLBVRGIO, *Vltraj.* 1659, 12.

§. IX.

A N A C H A R S I S.

ANACHARSIDIS Epistolae IX, Graece.

v. inter Epistolas Graecas diuersor. *Venet. ap. Aldum,* 1499, 4.

— Eaedem, Graece et Latine.

v. inter Epistolas Graeco-Lat. diuersor. per *Eilh.* LVBINVM, *Heidelb. ex offic. Commeliniana,* 1601, 8. *p.* 39. *seq.*

§. X.

P H A L A R I S.

PHALARIDIS Epistolae, Graece.

v. inter Epistolas Graecas Varior. *Venet. ap. Aldum,* 1499, 4.

— Eaedem, Graece et Latine, *Thoma* NAOGEORGO interprete, *Bas. per Ioh. Oporinum,* 1558, 8.

— Eaedem, Graece et Latine. Ex MSS. recensuit, versione, Annotationibus et Vita

Vita Auctoris donauit *Car.* BOYLE, *Oxonii, ex Theatro Sheldoniano, 1695, 8. maj.*

— Eaedem, Latine, per *Franc.* ARETINVM translatae. *Editio antiqua, sine nota anni et loci impressionis, sed circa finem Seculi XV impressa, 4.*

— Eaedem, Latine, ex eadem ARETINI versione, suppletae et restitutae per *Thom.* SVAVIVM.

v. in *Gilb.* COGNATI Epistolar. Laconicar. Collectione, *Bas.* 1554, 12. *p.* 206. *seq.*

— Eaedem, Latine, ex eadem versione restituta.

Ext. in *Ioh.* BVCHLERI *a* GLADBACH Thesauro Epistolar. Laconicar. *Colon.* 1607, 12.

Les Epistres de PHALARIS *et d'* ISOCRATES *avec le Manuel d'* EPICTETE, *le tout traduit de Grec en François par Claude* GRUGET, *à Anvers, de l'Imprimerie de Christophle Plantin,* 1558, 16.

Some select Letters of PHALARIS *the famous Sicilian Tyrant, translated from the Greek.*

v. *in the Memoires of the Life and Character of the late* Earl of ORRERY, *By* Eustace BVDGELL, *Lond.* 1732, 8. *p.* 173. *seq.*

§. XI.

AESOPVS.

AESOPI Vita et Fabellae, cum interpretatione Latina, ita tamen, vt separari a Graeco possit; GABRIAE Fabellae XLIII, cum Latina interpretatione; PHVRNVTVS, seu, vt alii volunt, CORNVTVS, de natura Deorum; PALAEPHATVS de non credendis Historiis; HERACLIDES *Ponticus* de Allegoriis apud HOMERVM; ORI APOLLINIS Hieroglyphica; Collectio prouerbiorum TARRHAEI et DIDYMI, item eorum, quae apud SVIDAM aliosque habentur, per ordinem litterarum; Ex APHTHONII exercitamentis de fabula, tum de formicis et cicadis, Graece et Latine; De fabula ex Imaginibus PHILOSTRATI, Graece et Latine; Ex HERMOGENIS exercitamentis de fabula, PRISCIANO interprete; Apologus AESOPI de Cassita apud GELLIVM, *Venet. apud Aldum, 1505, fol.*

* Latina Versio, quam hic Titulus promittit, et quae separatim impressa est, huic Exemplo deest.

— Vita et Fabulae, Graece.

v. inter Scriptores aliquot gnomicos, *Bas. ap. Froben.* 1521, 8.

— Fabellae, Graece et Latine, cum aliis Opusculis, *Bas. in offic. Frobeniana,* 1530, 8.

— Eaedem sub Titulo: Mythologia Aesopica, in qua AESOPI Fabulae Graeco-Latinae CCXCVII, quarum CXXXVI primum prodeunt. Accedunt BABRIAE Fabulae etiam auctiores; ANONYMI *veteris* Fabulae Latino carmine redditae LX, ex exsoletis editionibus et Codice MS. luci redditae, ex Bibliotheca Palatina. Adiiciuntur insuper PHAEDRI, AVIENI, *Laur.* ABSTEMII Fabulae, ex recens. et cum Notis *If. Nic.* NEVELETI, *Frf. typis Nic. Hoffmanni,* 1610, 8. *cum fig.*

— Eaedem, Gallice, Graece, Latine, vna cum Scholiis in contextum Graecum, per *Ioh.* MESLIER, Pars I, fabulae AESOPI selectiores, *Paris. ap. Rob. Feuge,* 1641, 4.

— Eaedem, Graece et Latine, ex optimis Exemplaribus quam correctissime in lucem editae, cum aliis Opusculis, *Venet. ap. Ant. Bartoli,* 1709, 8.

—— Eaedem, cum interpretatione Latina. Exemplar Oxoniense de Ao. 1718. emendauit, vitam AESOPI Latinitate donatam adiecit ac praefatus est *Ioh. Gottfr.* HAVPTMANN, *Lipſ. ap. Ioh. Chr. Martini*, 1741, 8. maj.

ESOPVS moralisatus cum bono Commento, *sine nota loci impreſſionis*, 1497, 4.

AESOPI Fabulae, et aliorum, Latine. Accedunt *Laur.* ABSTEMII Fabulae, *Lugd. ap. Sebaſt. Gryphium*, 1534, 8.

—— Eaedem, et aliorum, Fabulae Latine, eadem versio, *Pariſ. ap. Ioh. Lud. Tiletanum*, 1544, 8.

Le quattrocento Favole di ESOPO, Frigio, *allequali di nuovo ſon aggiunte molte altre d' alcuni belli ingegni, abbellite ed illuſtrate con figure belle e grandi, tratte dal naturale, nuovamente riſtampate e con diligenza ricorrette*, In Venetia, *appreſſo Aleſſandro de Vecchi*, 1607, 8.

Vita e Favole di ESOPO *tradotte dal Conte* Giulio LANDI, *illuſtrate con l' interpretatione et figure, et diligentemente reviſte et corrette*, In Venetia, *per gli heredi di Gio. Batt. Ceſtari*, 1673, 16.

Doppia Centuria di Favole d' ESOPO *e d' altri adunate e tradotte da* Nicolo DI CASTELLI, *Francoforto, appr. Gio. Frid. Zeitler, ſenza anno*, 8.

La Vida y Fabulas del ESOPO, *a las quales ſe annadieron algunas muy gracioſas de* AVIENO, *y de otras Sabios Fabuladores, En la officina Plantiniana*, 1607 12.

Fables d' ESOPE *traduites par* Iean MESLIER.

v. ſupra inter Editiones Graeco-Latinas.

Les Fables d' ESOPE, *illuſtrées de Diſcours moraux, philoſophiques et politiques. Nouvelle Edition augmentée. Avec des Reflexions morales par* I. BAVDOIN, *à Brucelles, chez Franc. Foppens, ſans date de l' impreſſion*. 8. avec. fig.

Les Fables d' ESOPE, *et de pluſieurs autres excellens Mythologiſtes, accompagnées du Sens moral et des Reflexions de Mr. le Chevalier* LESTRANGE, *traduites de l' Anglois, avec des figures deſſinées et gravées par* F. BARLOVW, *à Amſt. aux depens d' Etienne Roger*, 1714, 4.

AESOPI *Leben und auserleſene Fabeln, mit deutlichen Erklaerungen und Kupffern.* Nürnberg, *bey Pet. Conr. Monat*, 1747. 8. *maj.*

AESOP'S *Fables in English et Latin interlineary, with Sculptures*, London, *print. for A. and I. Curchil.* 1703, 8. *maj.*

§. XII.

STESICHORVS.

STESICHORI Fragmenta, Graece, cum Scholiis *Fuluii* VRSINI.

Adiecta ſunt Carminibus IX. illuſtr. Feminar. *Antv.* 1568, 8. *p.* 76. *et* 304.

—— Eadem, Graece et latine.

v. in Corpore Poetar. Graece. *Geneuae*, 1614, *fol.* T. II. p. 99.

§. XIII.

§. XIII.

M I M N E R M V S.

MIMNERMI Fragmenta, Graece.

v. inter *Henr.* STEPHANI Poëtas Graecos heroici Carminis principes, *1566, fol.* P. II. p. 484.

— Eadem, Graece, cum Scholiis *Fuluii* VRSINI.

Accesserunt Carminibus IX. illustr. Feminar. *Antv. 1568, 8. p. 226. et 347.*

— Eadem, Graece et Latine.

v. inter vetera Bucolica, Georgica et Gnomica, *Geneuae, ap. Ioh. Crispinum 1569. et ap. hered. E. Vignon, 1600. 12.*

— Eadem, Graece et Latine.

v. inter *Rad.* WINTERTONI Poëtas Graec. minor. *Cantabr. 1635, 8. p. 506. seq.*

§. XIV.

I B Y C V S.

IBYCI Fragmenta, Graece, cum Scholiis *Fuluii* VRSINI.

Accesserunt Carminibus nouem illustr. Feminar. p. 115. seq.

§. XV.

T E O G N I S.

THEOGNIDIS Sententiae, Graece.

v. cum HESIODO, *Flor. ap. Iuntam, 1515, 8.*

— Eaedem Graece.

v. inter Scriptores aliquot gnomicos, *Bas. ap. Froben. 1521, 8.*

— Eaedem Graece.

v. inter *Henr.* STEPH. Poëtas Graecos heroicos, *1566. fol.*

— Eaedem, Graece, cum versione Latina et Notis *Eliae* VINETI.

v. inter veter. Georgica, Bucolica et gnomica, *Genev. ap. Ioh. Crispinum, 1569. in 12.* et *per hered. E. Vignon, 1600, in 12.*

— Eaedem Graece cum versione Latina, Prolegomenis et Commentariis *Mich.* NEANDRI.

v. in NEANDRI opere aureo, *Lips. 1577,* 4 T. I. p. 121. seq.

— Eaedem, Graece, cum Versione eadem et Notis marginalibus.

v. in *Iac.* LECTII Corpore Poëtar. Graecor. *1606. fol.* p. 704. seq.

— Eaedem, Graece et Latine ex eadem versione.

v. inter Poëtas Graecos minor. WINTERTONI, *Cantabr. 1635, 8.* p. 382. seq.

— Eaedem, Graece et Latine, ex eadem versione, cum Notis *Frid.* SYLBVRGII.

v. cum veter. Poemat. gnomicis, *Vltraj. 1659. 12.*

— Eaedem Graece, cum versione Latina.

v. inter Veter. Poëtar. Graecor. Poëmata selecta ed. à *Ioh.* VORSTIO, *Berol. 1674. 8.* p. 75. seq.

Casp. BARTHII THEOGNIS Latinus, vt Distlicho Distichon, Senus Sensui, respondeat.

v. inter *Casp.* BARTHII Opuscula varia, *Hanouiae, 1612. 8.* p. 211. seq.

§. XVI.

PYTHAGORAS.

N. I.

CARMINA AVREA.

PYTHAGORAE Carmina aurea, Graece.
v. inter Scriptores aliquot gnomicos, *Baf. ap. Froben.* 1521, 8.

—— Eadem, Graece.
v. inter *Henr.* STEPHANI Poetas Graecos principes heroici carm. 1566, *fol.* P. II. p. 466.

—— Eadem et PYTHAGORAE, seu Pythagoreorum, alia Carmina, Graece.
v. in *Henr.* STEPHANI Poësi philosophica, 1573, 8. p. 114. seq.

—— Eadem, Graece.
Adiecta sunt libello inscripto: Σταχυολογία τεχνολογική, *Venet.* 1694, 8. p. 345.

—— Eadem, Graece et Latine, cum versione interlineari.
v. cum *Constant.* LASCARIS et aliis opusculis, *Venet. ap. Aldum,* 1512, 4.

—— Eadem, Graece et Latine, cum Scholiis *Viti* AMMERBACHII, et *aliorum.*
v. inter veter. Georgica, Bucol. et Gnomica Poemata, *Genev.* 1569, 12. p. 122. seq.

—— Eadem, Graece, cum versione Latina et Notis *Mich.* NEANDRI.
v. in NEANDRI Opere aureo, *Lipf.* 1577, 4. T. I. p. 5. seq.

—— Eadem, Graece et Latine, cum Scholiis *Viti* AMMERBACHII, et *aliorum.*
v. inter Veter. Bucolica, *ap. hered. E. Vignon,* 1600, 12. p. 122. seq.

—— Eadem, Graece et Latine cum Notis et variis Lectionibus margini adscriptis.
v. in *Iac.* LECTII Corpore Poëtar. Graecor. *Aur. Allobr.* 1606, *fol.*

—— Eadem, Graece et Latine.
v. inter Poëtas Graecos minor. WINTERTONI, *Cantabr.* 1635, 8. p. 460 seq.

—— Eadem, Graece et Latine, cum Paraphrasi Arabica, Auctore *Ioh.* ELICHMANNO.
v. cum EPICTETO et CEBETIS Tabula a *Cl.* SALMASIO ed. *Lugd. Bat.* 1640, 4.

—— Eadem Graece et Latine.
v. in *Ioh.* VORSTII Poëmat. Select. Poëtar. Graecor. *Berol.* 1674, 8.

—— Eadem, Graece et Latine.
Accesserunt *Ioh.* SCHEFFERI Libro de Natura et Constitutione Philosophiae Italicae, *Vitemb.* 1701, 8.

—— Eadem Graece et Latine, cum HIEROCLIS Commentario, *Cantabr. impens. A. et J. Churchill,* 1709, 8. *maj.*

—— Eadem, Graece et Latine.
v. inter Poëmata gnomica a *Frid.* SYLBVRGIO ed. *Vltraj.* 1659, 12. p. 92. seq.

—— Eadem Graece et Latine [ex versione *Viti* AMMERBACHII] cum Analysi Critica et Ethica, Imitationibus Graeco-Latinis et Indice gemino, Opere et Studio *Ioh. Chr.* KNAVTHII, *Drd. sumt. Zimmermanni et Gerlachii,* 1720, 8.

—— Eadem, Latine cum HIEROCLIS Commentario, *Patauii,* 1744, 4.

—— Eadem, Latine, *Marf.* FICINO interprete.
v. cum IAMBLICHO, PROCLO PORPHYRIO et *aliis, Venet. apud Aldum,* 1497, *fol.*

—— Eadem, Latine, ex eadem versione.
v. in *Marf.* FICINI Opp. *Baf.* 1561, *fol.* T. II. p. 1978.

—— Eaedem, Latine.
v. in *Th.* STANLEII Histor. Philosoph. *Lipf.* 1711, 4. p. 800. seq.

N. II.

N. II.

SYMBOLA.

PYTHAGORAE Symbola, Latine.
v. cum IAMBLICHO et *aliis* Opusculis, *Venet. ap. Aldum*, 1497, *fol.*

— Eadem Latine, cum explicatione.
v. in *Th.* STANLEII Histor. Philosoph. *Lipf.* 1711, 4. p. 782 seq.

N. III.

SPHAERA DIVINATORIA.

PYTHAGORAE Sphaera diuinatoria de decubitu aegrotorum, ab APVLEIO, vt fertur, Latine reddita.
v. in *Casp.* BARTHII Aduerfariis, Lib. XXX. cap. 7.

N. IV.

EPISTOLAE, GRAECE ET LATINE.

PYTHAGORAE Epistola ad HIERONEM, Graece.
v. inter Epistolas Graecas ALDI, 1499, 4.

[— Eadem, et alia ad ANAXIMENEM, Graece, et Latine, ex alia versione.
v. in *Th.* GALE Opusc. Mytholog. p. 735.

[— Epistola ad HIERONEM, Latine, *Gilb.* COGNATO interprete, et alia ad ANAXIMENEM, AMBROSIO interprete.
v. in *Gilb.* COGNATI Farrag. Epistolarum Laconicar. pag. 424. et 195.

— Eaedem Epistolae Latine.
v. in *Ioh.* BVCHLERI, a GLADBACH, Thesauro Epistolar. Laconicar. p. 494. et 599.

— Eaedem Latine.
v. in STANLEII Histor. Philosoph. *Lipf.* 1711, 4. pag. 700.

N. V.

COMMENTATORES.

HIEROCLIS, Philosophi Alexandrini, Commentarius in aurea Carmina PYTHAGORAE; De prouidentia et fato, quae supersunt, et reliqua fragmenta, Graece et Latine. Graeca cum MSS. collata castigauit, Versionem recensuit, Notas et Indicem adiecit *Petr.* NEEDHAM, *Cantabr. typis Academicis*, 1709, 8. *maj.*

— Idem Commentarius: Graece et Latine. Graeca accuratius nunc recognita et ad MSS. Codicum fidem exacta, plurimisque in locis e Gudiana Medicaei Codicis Collatione emendata, vna cum Notis subiunctis. Edidit R. W. S. T. P. Coll. Ief. Cant. nuper Socius, *Londini, typis Iac. Bettenham*, 1742, 8.

HIEROCLIS, Philosophi Stoici et Sanctissimi, in aureos PYTHAGORAE versus Opusculum [Latine], *Patauii, ap. Barth. de Val de Zoccho*, 1474, 4.

Ioh. Cph. WOLFII Dissertatio Epistolica, qua HIEROCLIS in aurea PYTHAGORAE carmina Commentarius, nuper in Anglia editus, partim illustratur, partim emendatur, beneficio Collationis cum Codice Medico institutae, *Lipf. ap. Ioh. Frid. Gleditsch*, 1710, 8.

Phil.

Phil. BEROALDI Symbola PYTHAGORAE moraliter explicata.

v. inter BEROALDI Opufcula, *Baf.* 1509, 4. *et ibid.* 1517, 4.

Lilii Greg. GYRALDI Interpretatio Symbolorum PYTHAGORAE, cui adiecta funt Pythagorica praecepta myftica a PLVTARCHO interpretata.

v. in GYRALDI Opp. a *Ioh.* IENSIO editis, *Lugd. Bat.* 1696, *fol.* T. II. p. 637. feqq.

Franc. BERNII Moralitatis arcana ex PYTHAGORAE Symbolis, *Ferrar. typis Iulii Bulzoni Gilii*, 1669, 4.

Animaduerfiones in PYTHAGORAE Cyamos.

v. in Mifcell. obferuatt. in Auctor. Vol. VI. Tom. II. p. 417.

§. XVII.

THEANO, VXOR PYTHAGORAE, f. DISCIPVLA.

THEANVS Epiftolae tres, cum vna MELISSAE et MYAE, Graece.

v. in Collectione Epiftolar. Graecar. *Venet. ap. Aldum*, 1499. 4.

— Eaedem Epiftolae, Graece et Latine, *Ioh.* ARCERIO interprete.

v. ad calcem IAMBLICHI de Vita PYTHAGORAE, *Franekerae*, 1598, 4.

— Eaedem, Graece et Latine, *Eilh.* LVBINO interprete.

v. inter Epiftolas Graecas ab *Eilh.* LVBINO ed. *Heidelb. ap. Commelinum*, 1601, 8.

— Eaedem Graece et Latine.

v. inter *Thomae* GALEI Opufcula Mythologica, phyfica et ethica, *Amft.* 1688, 8. *maj.* pag. 740. fqq.

— Epiftolia IV. alia, ad Familiares, Graece et Latine, ex Cod. MS. Vaticano.

v. haec Epiftolia Suppofititia in *Lucae* HOLSTENII Notis ad PORPHYRII Vitam PYTHAGORAE, cum IAMBLICHI vita PYTHAGORAE, *Amft.* 1707, 4. p. 22. feq.

§. XVIII.

SIMONIDES.

SIMONIDIS Fragmenta, Graece, cum Scholiis *Fuluii* VRSINI.

v. cum Carminibus IX. illuftr. Feminarum, *Antv.* 1568, 8. pag. 153. feq.

— Eadem Graece et Latine.

v. inter veter. Poëmata gnomica, *Genev. ap. Ioh. Crifpinum*, 1569, 12. et *ap. hered. E. Vignon*, 1600, 12.

— Eadem, Graecae et Latine.

v. in Corpore Poëtar. Graecor. *Genev.* 1614, *fol.* P. II. p. 121. feq.

— Eadem Graece et Latine.

v. inter *Rad.* WINTERTONI Poëtas Graecos minores, *Cantabr.* 1635, 8. p. 484. feq.

§. XIX.

PHOCYLIDES.

PHOCYLIDIS Poëma admonitorium ad bene beateque viuendum, Graece.

Ext. inter *Henr.* STEPHANI Poëtas Graecos principes heroici carminis, P. II. p. 460. feq.

— Idem

—— Idem, Graece et Latine.
v. cum *Conft.* LASCARIS, et aliis, Opusculis, *Venet. ap. Aldum*, 1512, 4.

—— Idem, Graece et Latine, cum *Viti* AMMERBACHII Annotationibus.
v. inter veter. Georgica, Bucolica, gnomica, *Genev.* 1569, 12.

—— Idem, Graece, cum versione Latina et Notis *Mich.* NEANDRI.
v. in NEANDRI Opere aureo. P. I, p. 32, seq.

—— Idem, Graece et Latine, cum *Viti* AMMERBACHII Annotationibus.
v. inter Vetera Bucolica, *Geneuae, ap. hered. E. Vignon*, 1600, 12.

—— Idem, Graece et Latine, cum breuibus Notis margini adiectis.
v. in *Iac.* LECTII Corpore Poëtar. Graecor. P. I, p. 722, *Aur. Allobr.* 1606, *fol.*

—— Idem, Graece et Latine.
v. inter Poët. Graecos minor. WINTERTONI, *Cantabr.* 1635, 8. p. 446, seq.

—— Idem, Graece et Latine.
v. inter veter. Poëmata gnomica per *Frid.* SYLBVRGIVM edita, *Vltraj.* 1659, 12. p. 98, seq.

—— Idem, Graece et Latine.
v. inter Veter. Poetar. Graec. Poëmata selecta ed. a *Ioh.* VORSTIO, *Berol.* 1674, 8. pag. 14, seq.

Les Preceptes de PHOCYLIDE, *traduits du Grec, avec des Pensées et des Peintures critiques de ce Siecle, et une Dissertation sur la bisarrerie des Opinions des Hommes, par Mr.* * * *, *de l'Academie Françoise*, a Bruxelles, *chez Iean Leonard*, 1699, 12.

§. XX.

A N A C R E O N.

ANACREONTIS et *aliorum* Lyricorum aliquot Poetarum Odae, cum *Henr.* STEPHANI Obseruationibus, et aliquot Odis ab *eodem* carmine eodem expressis, *Paris. typis regiis, ap. Guil. Morelium, in Graecis typographum Regium, et Rob. Stephanum*, 1556, 8.

ANACREONTIS Carmina, Graece, cum Scholiis *Fuluii* VRSINI.
Adiecta sunt Carminibus nouem Illustr. Feminar. et Lyricorum, *Antv.* 1568, 8.

—— Carmina, Graece et Latine.
in Corpore Poëtarum Graecor. *Genev.* 1614, *fol.* T. II, p. 100, seq.

—— Carmina. Plurimis, quibus hactenus scatebant, mendis purgauit, turbata metra restituit, Notasque cum noua Interpretatione adiecit *Will.* BAXTER, Subiiciuntur duo Poëtriae SAPPHVS elegantissima odaria, cum nouo Commentario: Item THEOCRITI Anacreonticum in mortuum Adonin. Editio altera, aliquanto emaculatior et elucubratior, qua commendatur etiam *Iosuae* BARNESII, *Cantabrigiens. Professoris*, lepidum et bellum ingenium, et acumen criticum, *Londini, impensis Matth. Hawkins*, 1710, 8.

ANACREON, *Teius*, Poeta Lyricus, summa cura et diligentia, ad fidem etiam Veteris MS. Vaticani emendatus, pristino nitori, numerisque suis restitutus, dimidia fere parte auctus, aliquot nempe iustis poëmatiis et fragmentis plurimis ab vndiquaque conquisitis. Item ANACREONTIS vita etc. Opera et Studio *Ios.* BARNESII, Editio altera, auctior et emendatior, *Cantabr. recentioribus typis Academicis*, 1721, 8.

ANACREONTIS Odae et Fragmenta, Graece et Latine, cum Notis *Ioh. Corn. de* PAVW, *Traj. ad Rhen. apud Guil. Kroon*, 1732, 4.

ANACREONTIS Editio altera, cum novis versionibus (scil. *Henr.* STEPHANI et *Heliae* ANDREAE) Scholiis Graecis (*Ioh. Armandi* BOVTHILLIERI) et Notis (*Mich.* MAITTAIRE) *Lond. excud. Iul. Bowyer*, *1740*, *4. maj.*

ANACREONTIS, *Teii*, Odae, ab *Helia* ANDREA Latinae factae, *Lutetiae*, *ap. Rob. Stephanum et Guil. Morelium*, *1556*, *8*

ANACREONTE, *tradotto in versi Italiani da varii* (*cioè del* CORSINI, *del* REGNIER, *e le due del* SALVINI *e* MARCHETTI, *con altra traduzione d' Autori* ANONIMI etc.) *con la giunta del Testo Greco*, *e della versione Latina di* Giosue BARNES, *Venezia, appresso Franc. Piacentini*, *1736*, *4. maj.*

Delle Ode d' ANACREONTE *Teio*, *Traduzzione di* Paolo ROLLI, *Londra*, *1739*, *8. maj*

Les Oeuvres d' ANACREON *et de* SAPHO, *traduites du Grec en vers François par Mr. de* LONGEPIERRE, *avec des Notes curieuses sur tout l' Ouvrage*, à Paris, *chez Charles Clouzier*, *1692*, *12.*

Les Odes d' ANACREON *et de* SAPHO, *en vers François*, *par le Poëte sans* Fard, (GACON) *à Rotterdam, chez Fritsch et Boehm*, *1712*, *12. maj.*

Les Poësies d' ANACREON *et de* SAPHO, *traduites en François*, *avec des Remarques*, *par* Anne DACIER, *Nouvelle Edition*, *augmentée des Notes Latines de* Tanaqu. LE FEVRE *et de la Traduction* de Mr. DE LA FOSSE, *à Amst. chez la veuve de Paul Marret*, *1716*, *12. maj.*

Diuerses Odes d' ANACREON, *traduites du Grec*, *par l'* Maturin *Abbé* REGNIER DESMARAIS.

v. les Oeuvres de REGNIER, *l' Edit. de la Haye*, *1716*, *12.* T. II, p. 377. seq.

Lamb. BOS Animaduersiones ad ANACREONTEM.

v. in *Eiusd.* Animaduersion. in Scriptor. Graec. *Franekerae*, *1715*, *8.* p. 75-85.

George d' ARNAVD Animaduersiones in ANACREONTEM.

v. in *George* d' ARNAVD Animaduersionibus crit. in Scriptor. Graec. *Harlingae*, *1728*, *8.* p. 1-48.

§. XXI.

EPICHARMVS.

EPICHARMI Fragmenta, Graece.

v. in *Henr.* STEPHANI Poësi Philosophica, *1578*, *8.* pag. 54. seq.

— Eadem, Graece et Latine.

v. in *Iac.* HERTELII Bibliotheca Comicor. veter. *Veronae*, *1616*, *8.* pag. 276, seq.

§. XXII.

HERACLITVS, *Ephesius*.

HERACLITI Epistolae, Graece.

v. inter Epistolas Graecas ALDI, *Venet.* *1499*, *4.*

— Eaedem, Graece.

v. in *Henr.* STEPHANI Poësi philosoph. *1573*, *8.* pag. 142.

— Eaedem, Graece et Latine.

v. in *Eilh.* LVBINI Collectione Epistol. Graecar. *Heidelb. ap. Commelinum*, *1601*, *8.* pag. 48. seq.

§. XXIII.

§. XXIII.

P I N D A R V S.

N. I.

EDITIONES.

PINDARI Olympia, Pythia, Nemea, Isthmia; CALLIMACHI Hymni, qui inveniuntur; DIONYSIVS de Situ orbis; LYCOPHRONIS Alexandra; Omnia Graece, *Venet. in aedibus Aldi et Andr. Asulani Soceri, mense Ianuar. 1513, 8.*

— Olympia, Pythia, Nemea, Isthmia, Graece, cum Scholiis antiquis Graecis, *Romae, per Zach. Calliergum, Cretensem, 1515, 4.*

— Eadem, Graece, [per *Iac.* CEPORINVM, cum Praefatione *Huldr.* ZVINGLII,] *Bas. per Andr. Cratandrum, 1526, 8.*

— Olympia, Pythia, Nemea, Isthmia, Editio II. Graeco-Latina ex *H.* STEPHANI recognitione, *exc. Henr. Stephanus, 1566, 16.*

— Olympia; Pythia, Nemea, Isthmia, Graece et Latine. Latinam interpretationem *Aemil.* PORTVS nouissime recognouit, accurate repurgauit et passim illustrauit, *Heidelb. ap. Hieron. Commelinum, 1598, 8.*

— Eadem, Graece, cum Scholiis Graecis et interpretatione Latina ad verbum, *Oliua Pauli Stephani, 1599, 4.*

— Eadem, Graece et Latine.

v. in Corpore Poëtar. Graecor. *Genev. 1614, fol.* Tom. II, p. 1, seq.

— Eadem, illustrata Versione noua fideli, rationis metricae indicatione certa, dispositione textus genuina, Commentario sufficiente. Cum Fragmentis aliquot diligenter collectis, Indice locuplete Auctorum, Rerum et Verborum, Discursu duplici; vno de Dithyrambis, altero de Insula Atlantica, vltra Columnas Herculis, quae America hodie dicitur, opera *Erasmi* SCHMIDII, *Witteb. sumt. Zachar. Schureri, 1616, 4. Voll. II.*

— Eadem, *Ioh.* BENEDICTVS, Med. Doctor, et in Salmuriensi Academia Graecae linguae Professor, ad metri rationem, variorum Exemplarium fidem, Scholiastae ad verisimiles coniecturas directionem, totum Auctorem innumeris mendis repurgauit. Metaphrasi recognita, Latina paraphrasi addita, poëticis et obscuris phrasibus Graeca prosa declaratis, denique adiectis rerum et verborum breuibus et sufficientibus Commentariis, arduum eiusdem sensum explanauit, *Salmurii, typis Petri Piededii, 1620, 4.*

— Eadem, vna cum Latina omnium versione, carmine lyrico per *Nic.* SVDORIVM. [Item cum versione *Erasmi* SCHMIDII et *Ioh.* BENEDICTI argumentis ac paraphrasi, variis Lectionibus et Notis criticis ex Codicibus MS. Bodleianis et prioribus Editionibus studio *Rich.* WEST et *Rob.* WELSTED,] *Oxonii, e Theatro Sheldoniano, 1697, fol.*

— Omnia, quae extant, Graece, cum Interpretatione Latina, *Glasguae, in aedibus Acad. excud. Rob. Foulis, 1744, 8.*

— Argonautica s. Hymnus Pythiorum IV, Graece et Latine, cum expositione grammatica *Mich.* NEANDRI.

v. vna cum THEOCRITI Eidylliis, *1596, 8.*

—— Olympiorum Ode I, Pythiorum Ode VII, Nemeorum Ode II, Isthmiorum Ode III, Graece et Latine.

v. inter Veter. Poëmat. Graecor. Poëmata selecta, ed. a *Ioh.* VORSTIO, *Berol.* 1674, 8. *p.* 158, *seq.*

Essai d' une nouvelle traduction de PINDARE, *Ode I.*

v. *Les Memoires de Trevoux*, 1702, P. I. p. 75, seq.

Ode IV. et V des Olympiques de PINDARE *traduites avec des Remarques par* l' Abbé SALLIER.

v. *Les Memoires de l' Acad. des Inscript. l' Edit. d' Amsterdam*, T. XIV. p. 546. seq.

N. II.

VARIA SCRIPTA PINDARVM ILLVSTRANTIA.

Bened. ARETII Commentarii in PINDARI Olympia, Pythia, Nemea, Isthmia, *Lausannae*, *exc. Ioh. le Preux*, 1587, 4. *maj.*

Franc. PORTI Commentarii in PINDARI Olympia, Pythia, Nemea, Isthmia, *ap. Ioh. Sylvium*, 1583, 4.

Aemilii PORTI Lexicon Pindaricum, in quo non solum Dorismi PINDARO peculiares, sed etiam verba phrasesque non vulgares, et in aliis Lexicis vel omissae, vel non satis fideliter explicatae, accurate declarantur, et exemplis illustrantur, additis et rebus et sententiis obseruatu dignis, *Hanouiae*, *typis Wechelianis*, *ap. Claud. Marnium et hered. Ioh. Aubrii*, 1606, 8.

François BLONDEL *Comparaison de* PINDARE *et d'* HORACE.

v. *dans les Oeuvres du René* RAPIN, *l' Edit. de la Haye*, 1725, 12. T. I, p. 433.

—— Comparatio PINDARI et HORATII e Gallico Latine reddita per *Ianum* BERKELIVM.

v. cum PALMERII Apologia pro LVCANO, *Lugd. Bat.* 1704, 8.

Le Caractere de PINDARE, *par l' Abbé* (Claude François) FRAGVIER.

v. *dans les Memoires de l' Academie des Inscriptions, Edit. d' Amsterd.* Tome III, pag. 42.

Oxoniensium PINDARI Editorum desideratae ἀκριβείας Specimen.

v. in *Richardi* DAWES Miscellan. Critic. Sect. II, p. 33-68. *Cantabr.* 1745, 8.

Ioh. Corn. de PAVW Notae in PINDARI Olympia, Pythia, Nemea, Isthmia, *Traj. ad Rhen. ap. Nicol. Muntendam*, 1747, 8. *maj.*

Gotthilff Fridem. LOBBERI Exerc. crit. in PINDARI Olympionicarum Oden XI, *I.* 1743, 4.

§. XXIV.

A E S C H Y L V S.

N. I.

EDITIONES.

AESCHYLI Tragoediae Sex, Graece, *Venet. in aedibus Aldi et Andr. Soceri, Mense Februar.* 1518, 8.

—— Tragoediae Sex, Graece, *Paris. ex offic. Adr. Turnebi*, 1552, 8.

*Cum AESCHYLI Tragoediae VII supersint, notandum est, in his duabus Editionibus Agamemnonis postremam partem cum Choëphoris confusam, pro vna fabula Agamemnone exhiberi, v. FABRIC. B. G. T. I. *p.* 615.

— Tra-

— Tragoediae VII, Graece, quae cum omnes multo quam antea castigatiores eduntur, tum vna, quae mutila et decurtata prius erat, integra nunc profertur. Scholia in easdem plurimis in locis locupletata, et in pene infinitis locis emendata, cura et diligentia PETRI VICTORII, *ex officina Henr. Stephani*, *1557*, *fol. min.*

— Tragoediae VII, Graece, in quibus praeter infinita menda sublata, carminum omnium ratio hactenus ignorata, nunc primum proditur, opera *Gul.* CANTERI, *Antv. ex offic. Cph. Plantini*, *1580*, *12.*

— Tragoediae VII, Graece et Latine, *Ioh.* SAVROMANNO interprete.

v. in Corpore Poëtar. Graecor. *Genev. 1614. fol.* T. I, p. 595, seq.

— Tragoediae VII, cum Scholiis Graecis omnibus, deperditorum Dramatum fragmentis, versione et Commentario *Thomae* STANLEII, *Lond. typis Iac. Flesher*, *1663*, *fol.*

— Tragoediae superstites, Graeca in eas Scholia, et deperditarum fragmenta, cum versione Latina et Commentario *Thomae* STANLEII, et Notis F. ROBORTELLI, A. TVRNEBI, H. STEPHANI, et G. CANTERI, curante *Ioh. Corn.* de PAVW, cuius Notae accedunt, Tom. I, II, *Hagae Com. ap. Petr. Gosse*, *1745*, *4. maj. Voll. II.*

— Prometheus, Graece, cum interpretatione *Matthiae* GARBITII, *Bas. per Ioh. Oporinum*, *1559*, *8.*

— Prometheus, Graece, cum interpretatione *Matth.* GARBITII; EVRIPIDIS Hecuba, Iphigenia, Medea, Alcestis, Graece et Latine; SOPHOCLIS Aiax, Electra, Antigone, Graece et Latine, *exc. Henr. Stephanus*, *1567*, *12.*

N. II.

SCRIPTA AESCHYLVM ILLVSTRANTIA.

Animaduersiones in AESCHYLVM.

v. in *Georg. d'* ARNAVD Obseruatt. crit. in Scriptor. Graec. *Harlingae*, *1728*, *8.* pag. 178-266.

Obseruationes in AESCHYLVM et eius Scholiasten.

v. in Miscell. Obseruatt. in Auctor. Vol. II. Tom. I, p. 164.

PATROBASILII Obseruata in AESCHYLI Prometheum.

v. in Miscell. Obseruatt. in Auctor. Vol. VII, Tom. III, p. 405. Vol. VIII, T. III, p. 341.

Ioh. Geo. WALTHER de primis Asiae Monarchis ad locum AESCHYLI in Persis v. 761-788.

v. inter *Eius* Animaduersion. histor. et crit. *Weissens. 1748*, *8.* pag. 1-65.

Eclaircissemens sur la Tragedie d'Agamemnon par ESCHYLE.

v. *les Memoires de l'Acad. des Inscript. l'Edit. d'Amsterd.* T. XI, p. 349.

§. XXV.

DEMOCRITVS.

DEMOCRITI Fragmenta et Epistolae, Graece.

v. in *Henr.* STEPHANI Poësi philosophica, *1573*, *8.* p. 156, seq.

— Epistolae, Graece et Latine.

v. in *Eilh.* LVBINI Collectione Epistolar. Graecar. *Heidelb. ap. Commelin. 1601*, *8.*

— Fragmentum de Sympathiis et Antipathiis, Graece, cum Latina versione et notis *Ioh.* RENDTORFII.

v. in FABRICII Biblioth. Graec. Lib. IV. cap. 29. vbi etiam Celeb. FABRICIVS in Nota subiecta docet, licet nomen DEMOCRITI prae se ferat hoc fragmentum, Philosophi illius antiqui tamen minime esse.

§. XXVI.

THEMISTOCLES.

THEMISTOCLIS Epistolae, Graece et Latine, interprete *Ioh. Matth.* CARYOPHILO. Recensuit, notis suis et indicibus inlustrauit, et in praefatione vindicauit *Chr.* SCHOETTGENIVS, *Lips. ap. vid. Frommanni*, 1710, 8.

§. XXVII.

SOPHOCLES.

N. I.

EDITIONES.

SOPHOCLIS Tragoediae Septem, cum Commentariis, Graece; *Venet. in Aldi Rom. Academia, mense Augusto*, 1502, 8.

—— Eaedem, Graece, cum interpretationibus vetustis, *Frf. ex offic. Petri Brubachii*, 1544, 4.

—— Eaedem, Graece, cum interpretationibus vetustis Graecis, *Florentiae, ap. Iunctam*, 1547, 4.

—— Eaedem, Graece, cum Scholiis Graecis, *Frf.* 1555, 4.

—— Eaedem, Graece, vna cum Scholiis omnibus Graecis, et Latina *Viti* (ORTELII,) *Winsemii*, ad verbum interpretatione, quibus accesserunt *Ioach.* CAMERARII, nec non *Henr.* STEPHANI annotationes, vna cum Indice Sententiarum Sophoclearum, *exc. Paul. Stephanus*, 1603, 4.

—— Eaedem, Graece et Latine.

v. in Corpore Poëtar. Graecor. *Geneuae*, 1614, *fol.* T. I, p. 1, seq.

—— Eaedem, Graece et Latine, noua Versione donatae, Scholiis veteribus (tam antehac, quam nunc primum, editis,) Notisque perpetuis et variis Lectionibus illustratae, opera *Thomae* IOHNSON, *Lond. ap. Gul. Innys etc.* 1746, 8. *maj. Voll. III.*

—— Aiax, Graece et Latine, *Ioh.* LONICERO interprete; CALLIMACHI Hymni in Iouem et Apollinem, *Bas. ex offic. Heruagiana*, 1533, 4.

—— Aiax, Electra et Antigone, Graece et Latine.

v. vna cum AESCHYLI et EVRIPIDIS Tragoed. select. *per Henr. Stephan.* 1567, 12.

—— Aiax et Electra, noua versione donatae, Scholiisque veteribus, tam antehac, quam nunc primum, editis, illustratae. Accedunt Notae perpetuae et variae Lectiones, opera *Thomae* IOHNSON, *Oxoniae, e Theatro Sheldoniano*, 1705, 8. *maj.*

—— Aiax et Philoctetes, carmine Latine versae a *Thoma* NAOGEORGO.

Adiunctae sunt eiusd. NAOGEORGI Tragoediae inscriptae Iudas Iscariotes, *sine anno et loco*, 8.

—— Antigone et Trachiniae, noua versione donatae, Scholiisque veteribus illustratae. Accedunt Notae perpetuae et variae Lectiones, opera *Thomae* IOHNSON, *Oxoniae, e Theatro Sheldoniano*, 1708, 8. *maj.*

—— Fragmenta, Graece et Latine, cum Notis.

v. in *Hug.* GROTII Excerptis ex Tragoed. et Comoed. Graec. p. 58, seq.

Trage-

Tragedies Grecques de SOPHOCLE, *traduites en François, avec des Notes critiques et un Examen de chaque Piece selon les regles du Theatre, par André* DACIER, *à Amst. chez Geo. Gallet, 1693, 12. maj.*

Oedipe, Tragedie de SOPHOCLE *et les Oisaux, Comedie d'* ARISTOPHANE, *traduites par Iean.* BOIVIN, *à Paris, chez Didot, 1729, 8.*

Oedipe, Electre et Philoctete, Tragedies de SOPHOCLE, *avec les Reflexions du P.* BRVMOY.

v. *Le Theatre des Grecs du P.* BRVMOY T. I, p. 3-87, 123, 195, 239, 301.

N. II.

SCHOLIASTAE ET COMMENTATORES IN SOPHOCLEM.

Commentarii in septem Tragoedias SOPHOCLIS, quae ex aliis eius compluribus iniuria temporum amissis, solae superfuerunt: Opus exactissimum rarissimumque in Gymnasio Mediceo Caballini montis recognitum, repurgatumque, atque ad communem studiosorum vtilitatem in plurima exemplaria editum, Graece, *sine mentione anni et loci impressionis*, 4.

—— Eadem Scholia Graeca, *Cantabr. 1668, 8.*

Henr. STEPHANI Annotationes in SOPHOCLEM et EVRIPIDEM, quibus variae lectiones examinantur, et pro mendosis emendatae substituuntur; *Eiusdem* Tractatus de Orthographia quorundam vocabulorum SOPHOCLI cum caeteris Tragicis communium; *Eiusd.* Dissertatio de Sophoclea imitatione HOMERI, *ap. Henr. Stephanum, 1568, 8,*

Reflexions du P. BRVMOY *sur les VII. Tragedies de* SOPHOCLE.

v. *Le Theatre des Grecs du P.* BRVMOY Tom. I et II.

Iac. Frid. HEVSINGERI Specimen obseruationum criticarum in Aiacem et Electram SOPHOCLIS, ex collatione Codicis manu scripti, cuius breuis praemissa est Descriptio, *Ienae, ex offic. Marggrafiana, 1745, 4.*

Observationes critiques de Mr. de VALINCOVR *sur l'Oedipe de* SOPHOCLE.

v. *dans la Bibliotheque Françoise*, T. XVI. p. 20.

Apologia del Edippo di SOPOCLE *contra le Censure del Sign. di* VOLTAIRE.

v. *in der Sammlung Critischer und Poetischer Schriften*, Zurich, 1741, 8. im III. Stück, p. 37.

§. XXVIII.

PHRYNICHVS, POETA.

PHRYNICHI Fragmenta, Graece et Latine.

v. in HERTELII Bibliotheca veterum Comicor. *Veronae, 1616, 8.* p. 336, seq.

§. XXIX.

PHILONIDES.

PHILONIDIS Fragmenta, Graece et Latine.

v. in HERTELII Bibliotheca vetustissimor. Comicor. *Veronae, 1616, 8,* p. 390, sq.

§. XXX.

§. XXX.

OCELLVS LVCANVS.

OCELLVS *Lucanus*, de Vniuerſi Natura, interprete *Lud.* NOGAROLA; *Eiusdem* Annotationes in OCELLVM, et Epiſtola de viris illuſtribus, Italis, qui Graece ſcripſerunt. Editio tertia, collatione exemplarium melior facta, *Heidelb. ex Bibliopolio Hieron. Commelini*, 1596, 8.

—— Idem Liber. Textum e Graeco in Latinum transtulit, collatisque multis Exemplaribus, etiam Manuſcriptis, emendauit, Paraphraſi et Commentario illuſtrauit *Car. Emman.* VIZZANIVS, *Amſt. ap. Ioh. Blaeu*, 1661, 4.

—— Idem, Graece, cum Verſione Latina et Notis *Ludov.* NOGAROLAE.

v. inter *Tho.* GALE Opuſcula Mythologica, *Amſt.* 1688, 8. *maj.* p. 499. ſeq.

§. XXXI.

EMPEDOCLES.

EMPEDOCLIS Carmina, Graece.

v. in *Henr.* STEPHANI Poeſi philoſophica, 1573, 8. p. 1. ſeq.

—— Sphaera, Graece, cum verſione Latina *Q. Septimii* FLORENTIS eiusdemque et *Benj.* HEDERICI Notis, *Dresdae*, 1711, 4.

—— Sphaera, Graece et Latine, interprete *Q. Septimio* FLORENTE, *Christiano*, et cum *eiusd.* Notis.

v. in FABRICII Biblioth. Gr. Lib. II. Cap. XII. §. 9.

§. XXXII.

EVRIPIDES.

N. I.

OPERA.

EVRIPIDIS Tragoediae XVIII, Graece, *Venet. ap. Aldum, Menſe Febr.* 1503, 8.

—— Tragoediae XVIII, Graece, *Baſ. ap. Ioh. Heruagium*, 1537, 8.

EVRIPIDES Poeta, Tragicorum Princeps, in Latinum ſermonem conuerſus, adiecto e regione textu Graeco, cum Annotationibus et Praefationibus in omnes *eius* Tragoedias, Auctore *Gaſp.* STIBLINO. Acceſſerunt *Iac.* MICYLLI de EVRIPIDIS vita ex diuerſis Auctoribus collecta; Item de Tragoedia et eius partibus Prolegomena; Item *Ioh.* BRODAEI Annotationes, nunquam antea editae, *Baſ. per Ioh. Oporinum*, 1562, *fol.*

EVRIPIDIS Tragoediae XIX, Graece, cum verſione Latina *Guil.* CANTERI.

v. in Corpore Poetar. Graecor. *Geneuae*, 1614. *fol.*

—— Quae extant omnia. Tragoediae nempe XX, praeter vltimam, omnes completae. Item Fragmenta aliarum plus quam

quam LX Tragoediarum; Et Epistolae V, nunc primum et ipsae huc adiectae; Scholia doctorum Virorum in septem priores Tragoedias, ex diuersis antiquis Exemplaribus collecta et concinnata ab ARSENIO, *Monembasiae Archiepiscopo;* Praemittitur EVRIPIDIS Vita ex variis Auctoribus accuratius descripta; Tractatus de Tragoedia veterum Graecorum; Adduntur suis locis Scholia aliquot MSS. item selectiores doctorum virorum Notae et Coniecturae, cum perpetuis ad posteriores fabulas Commentariis; Genuinae Lectiones asseruntur, Carminum ratione diligenter obseruata; Scholia vetera et Latina versio, omniaque multo, quam ante hac, emendatiora; Accedit Index triplex: 1. In Auctorem, 2. In Scholia, 3. Authorum in Scholiis et Notis laudatorum, opera et studio *Iosuae* BARNES, *Cantabr. ex offic. Ioh. Hayes*, *1694*, *fol.*

Excerpta ex Tragoediis EVRIPIDIS, tum quae exstant, tum quae perierunt, emendata, et Latinis versibus reddita ab *Hug.* GROTIO, et cum *eius* Notis.

v. inter *Hug.* GROTII Excerpta ex Tragoediis et Comoed. Graecis, *Paris. 1626.* 4. pag. 154 usque 435.

N. II.

TRAGOEDIAE SINGVLATIM EXSTANTES.

EVRIPIDIS Tragoedia, Hecuba, cum interpretatione et explicatione *Matth.* HEVSLERI, *Lips. in offic. Geo. Hantschii*, *1554*, *8.*

—— Hecuba, Iphigenia, Medea, Alcestis, Graece et Latine.

v. vna cum AESCHYLI et SOPHOCLIS Tragoediis select. *per Henr. Stephanum*, *1567*, *12.*

—— Hecuba, Graece et Latine.

v. inter Veter. Poetar. Graecor. Poëmata selecta ed. a *Ioh. Vorstio*, *Berol. 1674*, *8.* pag. 176, seq.

—— Hecuba, Orestes et Phoenissae. Collatis decem Manuscriptis, textum et Scholia emendauit, Scholiis ineditis, Versione elegantiore, Notis perpetuis, et Dissertatiunculis de metro tragico auxit et illustrauit, *Ioh.* KING, *Cantabr. typis Academicis*, *1726*, *8. maj.*

—— Hecuba, Orestes et Phoenissae, cum Scholiis antiquis, ac Versione Notisque *Ioh.* KING fere integris; Curante THOMA MORELL, qui Alcestin adiecit, cum Scholiis, quae extant, noua Versione et Notis perpetuis, in vsum Scholae Etonensis, *Lond. sumt. R. Manby etc. 1748*, *8. maj. Voll. II.*

—— Hecuba et Iphigenia in Aulide, in Latinum translatae ab ERASMO *Roterodamo*, *Viennae Pannoniae, opera et expensis Hieron. Victoris et Ioh. Singrenii*, *1511*, *4.*

v. etiam in ERASMI Opp. *Lugd. Bat. 1705*, *fol. T. I*, p. 1131 et 1156.

—— Tres Tragoediae; Phoenissae, Hippolytus coronatus, atque Andromacha, de Graecis olim Latino carmine conuersae, et nunc primum editae, auctore *Georg.* RATALLERO, Accesserunt fragmenta quaedam ex veteribus Graecis Poetis, apud STOBAEVM exstantia, ab eodem auctore, eodem versuum genere Latine reddita, *Antv. ex offic. Cph. Plantini*, *1581*, *12.*

—— Tragoediae, Medea et Poenissae, Graeco-Latine, cum Scholiis Graecis integris, non nullis nunc primum editis, quarum prior ex collatione *Henr.* STEPHANI, posterior *Hug.* GROTII et Manuscripto Collegii Corporis Christi Can-

Cantabrig. Cum Commentario, variis Lectionibus atque Indice locupletissimo. Accessit *Eiusdem* Vita iam denuo conscripta, studio et opera *Wilh.* PIERS, *Cantabr. typis Academicis*, *1703*, *8. maj.*

—— Medea et Alcestis, Latino carmine redditae a *Geo.* BVCHANANO.

v. in BVCHANANI Poemat. *Amst. 1687*, 12. p. 480, seq. et Tomo II, pag. 539. Opp. BVCHANANI, *Lugd. Bat. 1725*, 4.

Hippolyte, *Tragedie d'* EVRIPIDE, *avec les Reflexions du P.* BRVMOY.

v. *le Theatre des Grecs du P.* BRVMOY T. I, p. 307 et 383.

Alceste, *Tragoedie d'* EVRIPIDE, *avec les Remarques du P.* BRVMOY.

v. *le Theatre des Grecs du P.* BRVMOY. T. II, p. 77 et 141.

L' Alceste Tragedia d' EVRIPIDE, *tradotta in verso Toscano da* Giovambattista PARISOTTI.

v. *nella Raccolta d' Opuscoli scientif. e filologici* T. XII, pag. 1.

Iphigenie en Aulide d' EVRIPIDE, *avec les Reflexions du P.* BRVMOY.

v. *le Theatre des Grecs du P.* BRVMOY. T. I.

Iphigenie en Tauride, *Tragedie d'* EVRIPIDE, *avec les Reflexions du P.* BRVMOY.

v. *le Theatre des Grecs du P.* BRVMOY. T. II, p. 1 et 71.

EVRIPIDIS Cyclops, Latinitate et Notis donata a *Q. Septimio* FLORENTE *Christiano.*

Adiecta est ad calcem *If.* CASAVBONI Commentario de Satyrica Graecor. Poësi, *Paris. 1605*, *8.*

—— Eadem, ex eadem versione, cum iisdem Notis et *Ios.* SCALIGERI.

v. in *Thomae* CRENII Museo philologico et histor. *Lugd. Bat. 1699*, *8.* p. 297, seq.

Le Cyclope d' EVRIPIDE, *traduit en François.*

v. *dans le Theatre des Grecs du P.* BRVMOY, T. III, p. 343.

EVRIPIDIS Danaës, cum variis ad hanc Tragoediam fragmentis ex STOBAEO et aliis collectis, Graece et Latine.

v. in EVRIPIDE BARNESII, T. II, p. 442, seq. et pag. 520.

EVRIPIDIS, Tragici, Epistolae V, Graece.

v. inter Epistolas Graecas ALDI, *Venet. 1499*, 4.

—— Eaedem, Graece, cum Latina versione *Eilh.* LVBINI.

v. inter *Eilh.* LVBINI Epistolas Graecas, *Heidelb. ap. Commelin. 1601*, *8.*

—— Eaedem, Graece, cum noua versione Latina *Iosuae* BARNESII.

v. ad calcem Tragoediar. EVRIPIDIS, a BARNESIO ed. *Cantabr. 1694*, *fol.*

N. III.

SCRIPTA EVRIPIDEM ILLVSTRANTIA.

* * *

GENERATIM.

Henr. STEPHANI Animaduersiones in EVRIPIDEM.

v. cum *eiusd.* Animaduers. in SOPHOCL. vid. supra Commentator. SOPHOCLIS.

Bened. AVERANII in EVRIPIDEM Dissertationes XXVI.

v. in AVERANII Opp. *Florent. 1717*, *fol.* T. I, p. 391, seq.

Reflexions du P. BRVMOY *sur les Tragedies d'* EVRIPIDE.

v. *Son Theatre des Grecs*, T. I et II.

Animaduersiones in EVRIPIDEM.

v. in Miscell. obseruatt. in Auctores, *Amst. 1732*, *8.* Vol. I, Tom. II, p. 150. Vol. II, T. I, p. 92. T. III, p. 321. Vol. VI, Tom. III, p. 583.

SPE-

*
* *

SPECIATIM.

Car. Henr. LANGII obseruationes in Phoenissas EVRIPIDIS.
S. *in der Hamburg. vermischten Biblioth.* Vol. I, pag. 137-145, et pag. 1019-1025.

Jaq. HARDION *Discours sur la Medée d'* EVRIPIDE.
v. *les Memoires de l' Acad. des Inscript.* T. XI, p. 378, *edit. d' Amsterd.*

Ioh. Henr. BOECLERI Comparatio inter Hippolytum EVRIPIDIS et SENECAE.
v. in BOECLERI Differtatt. Academ. *Argent.* 1701, 4. Tomo II, p. 1158.

Mich. Arnould RACINE *Comparaison de l' Hippolyte d'* EVRIPIDE, *avec la Tragedie de* RACINE *sur le meme sujet.*
v. *Memoires de l' Acad. des Inscriptions,* Tom. XI, p. 465, *Edit. d' Amsterd.*

Observations sur le Texte de l' Andromaque d' EVRIPIDE.
v. *l' Histoire de l' Acad. des Inscriptions, edit. d' Amsterdam,* T. V, p. 55.

Jaq. HARDION *Discours et Observations sur l' Andromaque d'* EVRIPIDE.
v. *les Memoires de l' Acad. des Inscriptions,* T. XI, p. 410.

Mich. Arnould. RACINE *Comparaison de l' Iphigenie d'* EVRIPIDE *avec l' Iphigenie de* RACINE.
v. *les Memoires de l' Acad. des Inscriptions,* Tom. XI, p. 447, *Edit. d' Amst.*

Jaq. HARDION *Examen de deux Passages de l' Iphigenie Taurique d'* EVRIPIDE.
v. *l' Hist. de l' Acad. des Inscript.* Vol. III, p. 170.

— *Dissertation sur la Tragedie de Rhesus.*
v. *les Memoires de l' Acad. des Inscriptions, ed. d' Amsterd.* T. XIV, p. 509.

Corrections de quelques Passages de la Tragedie de Rhesus.
v. *l' Histoire de l' Acad. des Inscriptions,* T. V, p. 68.

Ios. Iusti SCALIGERI Animaduersiones quaedam in Cyclopem EVRIPIDIS.
v. inter *eius* Opuscula varia, *Parif.* 1610, 4. p. 522, seq. et in CRENII Museo philolog. histor. *Lugd. Bat.* 1699, 8. post Praefat.

§. XXXIII.

BACCHYLIDES.

BACCHYLIDIS Fragmenta, Graece, cum Scholiis *Fului* VRSINI.
v. cum Carminibus nouem illustrium Feminarum et Lyricorum, *Antv.* 1568, 8. pag. 199, seq.

— Eadem, Graece et Latine.
v. in Corpore Poëtar. Graecor. *Geneuae,* 1614, *fol.* T. II, p. 119, seq.

XXXIV.

HIPPOCRATES.

N. I.

OPERA.

HIPPOCRATIS Opera omnia, Graece, *Venetiis, in aedibus Aldi et Andr. Asula inSoceri, Mense Maj.* 1526, *fol.*

— Opera omnia, quae extant, in VIII Sectiones ex EROTIANI mente distributa, Graece, et nunc denuo Latina inter-

terpretatione et Notis illuſtrata ab *Anutio* FOESIO. Adiecta ſunt ad VI Sectionem PALLADII Scholia Graeca in librum de fracturis et ſua Latinitate donata. His acceſſere variae in omnes HIPPOCRATIS Libros Lectiones Graecae etc. nec non quorundem doctiſſimor. Viror. in aliquot HIPPOCRATIS Libros obſeruationes, cum Indice quadruplici, *Frf. in offic. Dan. ac Dav. Aubrii et Clem. Schleichii*, *1621*, *fol.*

—— Opera omnia, Graece et Latine edita, et ad omnes alias editiones accommodata, induſtria et diligentia *Ioh. Antonidae van der* LINDEN, Tomi II, *Lugd. Bat. apud Dan. Abr. et Adr. a Gaasbeeck*, *1665*, *8. Vol. II.*

—— Opera parua, ſcil. De Natura hominis; De tuenda valetudine; Medicinae Lex; Iusiurandum; Demonſtratio, quot artes ſunt; Inuectiua in Obtrectatores Medicinae, Latine ex verſione et emendatione *Andr.* BRENTII, *Patauini.*

v. cum *Symphor.* CAMPEGII Opuſculo de claris Medicinae Scriptoribus et aliis, *Lugd. per Claud. Davoſt*, *alias de Troys*, *1508*, *8.*

N. II.

PARTES OPERVM SEPARATIM EXSTANTES.

HIPPOCRATIS Iusiurandum, Graece et Latine, cum *Franc.* RANCHINI Commentario et *Iſ.* CASAVBONI Notis, *Monſp. ap. Ioh. Giletum*, *1618*, *8.*

—— Idem, Graece et Latine, *Nic.* PEROTTO interprete.

v. cum AESOPI Fabulis, *Venet. 1709*, *8.* pag. 259.

—— Liber de Aëribus, Aquis et locis, Graece, cum noua verſione Latina et Commentariis *Lud.* SEPTALII, *Coloniae*, *aere Ioh. Bapt. Ciotti*, *1590*, *fol.*

—— de Purgatoriis Medicamentis Libellus, nunquam antea editus et in Latinum verſus a *Iunio Paulo* CRASSO.

v. inter Medicos antiquos Graecos, *Baſ. ap. Petr. Pernam*, *1581*, *4. maj.* p. 147.

—— Coi, de Humoribus purgandis Liber, et de Diaeta acutorum Libri III, cum Commentariis integris *Lud.* DVRETI, *Segusiani.* Acceſſit Conſtitutio prima Libri II Epidemion, cum *eiusdem* auctoris interpretatione. *Petr.* GIRARDETVS emendauit, in ordinem diſtribuit, ac primum in lucem protulit, iterum recenſuit, emendauit, Paraphraſin, Notas, Praefationem et Indicem nouum, adiecit *Iuſtus Godofr.* GVNZ, *Lipſ. ap Hered. Lankiſianos*, *1745*, *8. maj.*

—— Epiſtolae, Graece.

v. inter Epiſtolas Graecas ALDI, *Ven. 1499*, *4.*

—— Eaedem, Graece et Latine, *Eilh.* LVBINO interprete.

v. in *Eilh.* LVBINI Collectione Epiſtolar. Graecar. *Heidelb. ap. Commelinum*, *1601*, *8.*

—— Epiſtola ad Demagetum, Graece.

v. inter Epiſtolas Graecas diuerſorum, *Venet. ap. Aldum*, *1499*, *4. et* in *Henr.* STEPHANI Poëſi philoſophica, *1573*, *8.* pag. 185, ſeq.

—— Eadem Epiſtola, Latine, [*ſine loco et anno impreſſionis*] 4.

—— Epiſtolae, Latine, RAINVTIO, *Florentino*, interprete.

v. in *Gilberti* COGNATI Epiſtolar. Laconicar. Farragine, *Baſ. 1554*, *12*, pag. 63, ſeq.

N. III.

N. III.

COMMENTATORES.

Claud. GALENI de HIPPOCRATIS et PLATONIS Decretis, Latine, *Ioh. Bern.* FELICIANO interprete, cum aliis Opusculis GALENI, *Bas. ap. Andr. Cratandrum*, 1535, *fol.*

—— De HIPPOCRATIS et PLATONIS Decretis Libri IX, Latine, *Ioh. Bern.* FELICIANO interprete, demum ab *Alexandro* IVSTINIANO, *Chio Medico*, ad vetustorum exemplarium Graecorum fidem castigati.

v. in GALENI Opp. *Venet.* 1625, *fol.* Class. I, pag. 231, seq.

—— Linguarum, hoc est, obsoletarum vocum, HIPPOCRATIS Explanatio, Latine, *Mario* NIZOLIO interprete, multis in locis ab *Augustino* GADALDINO emendata.

v. in GALENI Opp. *Venet.* 1625, *fol.* inter libros extra ordinem Classium, p. 71, seq.

—— Commentarii II in Librum HIPPOCRATIS de natura humana, a *Victore* TRINCAVELLIO translatus et recognitus.

v. in GALENI Opp. *Venet.* 1625, *fol.* Class. I, p. 25, seq. et Class. VII, p. 181, seq.

—— Commentarii III in primum HIPPOCRATIS librum de morbis vulgaribus, Latine, *Herm.* CRVSERIO interprete, ab *Augustino* GADALDINO emendati.

v. in GALENI Opp. *Venet.* 1625, *fol.* Class. III, p. 100, seq.

—— Commentari. III. in tertium HIPPOCRATIS Librum de morbis vulgaribus, Latine, *eodem* CRVSERIO interprete, ab *Augustino* GADALDINO emendati.

v. ibidem pag. 127, seq.

—— Commentarii VI in sextum HIPPOCRATIS Librum de morbis vulgaribus, Latine, *Iulio Paulo* CRASSO interprete, ex quarta interpretis recognitione.

v. ibidem pag. 152, seq.

Franc. VALLESII Commentarii in VII Libros HIPPOCRATIS de morbis popularibus etc. multo, quam antea, emendatiora, textu HIPPOCRATIS ad Graecum exemplar recognito et repurgato, additis nonnullis Scholiis, opera et studio S. GAVDEI, *Parisiis*, *ap. Thom. Jolly*, 1663, *fol.*

Claudii GALENI Commentarii III in primum Prorrhetici Librum, HIPPOCRATI attributum, Latine, *Ioh.* VASSAEO interprete, ad fidem veterum Codicum Graecorum ab *Augustino* GADALDINO rursum emendati.

v. in GALENI Opp. *Venet.* 1625, *fol.* Class. IV, p. 160, seq.

—— Commentarii III in Prognostica HIPPOCRATIS, Latine, *Laur.* LAVRENTIANO interprete.

v. in GALENI Opp. *Venet.* 1625, *fol.* Class. IV, p. 189, seqq.

Hier. CARDANI Commentariorum in HIPPOCRATIS Prognosticon, Libb. IV.

v. in CARDANI Opp. *Lugd.* 1663, *fol.* Tom. VIII, pag. 581, seqq.

Claudii GALENI in Librum HIPPOCRATIS de victus ratione in morbis acutis, Commentarii IV, Latine, *Ioh.* VASSAEO interprete; *Eiusdem* de Semine Libri II, Latine, *Ioh.* GVINTERIO interprete, *Bas. ap. Andr. Cratandrum*, 1533, *fol.*

—— Commentarii IV in Librum HIPPOCRATIS de victus ratione in morbis acutis, Latine, *Ioh.* VASSAEO interprete, ab *Augustino* GADALDINO ad Graecam veritatem emendati.

v. in GALENI Opp. *Venet.* 1625, *fol.* Claff. VII, p. 108, feq.

—— De Diaeta HIPPOCRATIS in morbis acutis, Latine, *Auguftino* GADALDINO interprete.
v. ibid. pag. 149, feq.

Hieron. CARDANI Commentarii in Libros HIPPOCRATIS de victu in acutis.
v. in CARDANI Opp. T. X, p. 168, feq.

Claudii GALENI Commentarii III in Librum HIPPOCRATIS de officina Medici, Latine, *Vido* VIDIO interprete.
v. in GALENI Opp. ed. *Venet.* 1625, *fol.* Claff. VII, pag. 197, feq.

—— Commentarii III in Librum HIPPOCRATIS de fracturis, Latine, *Vido* VIDIO interprete.
v. in GALENI Opp. *Venet.* 1625, *fol.* Claff. VII, pag. 223, feq.

—— Commentarii IV in Librum HIPPOCRATIS de Articulis, Latine, *Vido* VIDIO interprete.
v. in GALENI Opp. *Venet.* 1625, *fol.* Claff. VII, pag. 251, feq.

—— Commentarii VII in Aphorismos HIPPOCRATIS, Latine, *Nic.* LEONICENO interprete, ex antiquorum Codicum collatione a *Iul. Martiano* ROTA et *Auguftino* GALDADINO expurgati.
v. in GALENI Opp. *Venet.* 1625, *fol.* inter Libr. extra ordin. Claffium, pag. 2, feq.

—— Aduerfus Lycum, quod nihil in eo Aphorismo HIPPOCRATES peccarit, cuius initium eft: qui crefcunt, plurimum habent caloris innati, Latine, *Iulio* ALEXANDRINO interprete.
v. ibidem pag. 61, feq.

—— Liber contra ea, quae IVLIANO in HIPPOCRATIS Aphorismos dicta funt, Latine, *Iulio* ALXANDRO interprete.
v. ibid. pag. 66, feq.

Ioh. HOLLERII in Aphorismos HIPPOCRATIS Commentarii feptem, illuftrati Scholiis per *Ioh.* LIEBAVTIUM, et nunc primum *impenfis Henr. Ofthaufii, Bibliopolae Lipf.* in Germania, correctius editi, 1597, 8.

Hier. CARDANI Commentariorum in HIPPOCRATIS Aphorismos Libri VII.
v. in CARDANI Opp. T. VIII, p. 213, feq.

Claudii SALMASII Interpretatio Hippocratei Aphorismi LXIX, Sect. IV, de Calculo. Additae funt *Ioh.* BEVEROVICII Epiftolae duae, quibus refpondetur, *Lugd. Bat. ap. Ioh. Maire*, 1640, 8.

Claudii GALENI Commentaria IV in Librum HIPPOCRATIS de Alimento, Latine, *Ioh. Bapt.* RASARIO interprete.
v. in GALENI Opp. *Venet.* 1625, *fol.* inter fragmenta, pag. 3, feq.

Hier. CARDANI Commentaria in eundem HIPPOCRATIS Librum.
v. in CARDANI Opp. T. VII, p. 356.

Claudii GALENI Fragmentum Commentarii in HIPPOCRATIS Libros Epidemiorum, Latine, *Hier.* MERCVRIALI interprete.
v. in GALENI Opp. *Venet.* 1625, *fol.* inter Fragmenta, p. 41, feq.

Hier. CARDANI Commentaria in eosdem Libros HIPPOCRATIS.
v. in CARDANI Opp. T. X, p. 193.

Sigism. SCHMIEDERI Obferuatio de Equo fictili, locum HIPPOCRATIS L. IV Epidem. corruptum priftinae fanitati reftituens.
v. in Mifcellaneor. Lipf. T. IV, p. 107.

Ludov. SEPTALII in Librum HIPPOCRATIS de Aëribus, Aquis, Locis, Commentaria V. Appofitus eft Graecus HIPPOCRATIS contextus, ope antiquorum Exemplarium reftitutus et emendatus, vna cum noua eiusdem in Latinum verfione, *Col. agr. Ioh. Bapt. Ciotti*, 1590, *fol.*

Hieron. CARDANI Commentariorum in Librum HIPPOCRATIS de Aëre, Aquis et Locis, Libri VIII.
v. in CARDANI Opp. T. VIII, p. 1, feq.

—— Com-

— Commentarius in Librum HIPPOCRATIS de Septimestri partu.
v. in CARDANI Opp. T. IX, p. 1, seq.

Iul. Caes. SCALIGERI Commentarius in HIPPOCRATIS Librum de Insomniis, auctus et recognitus.
v. ad Calcem *Eiusd.* Libror. VII Poetices, *Genev.* 1561, *fol.*

Luc. Ant. PORTII Paraphrasis in HIPPOCRATIS Librum de veteri Medicina.
v. in *L. A.* PORTII Opp. *Neapoli*, 1736, 4. T. I, p. 343, seq.

Eus. RENAVDOTI Epistola de exiguo operae pretio, quod ex versionibus Syriacis et Arabicis ferri potest, ad illustrandum et emendandum HIPPOCRATEM, ex Gallico Latine versa *à Ioh. Alb.* FABRICIO.
v. in FABRICII Biblioth. Gr. Vol. I, pag. 861.

Des - MAIZEAVX *Explication d'un passage d'* HIPPOCRATE *dans le Livre de la Diete etc.*
v. *dans l'Histoire Critique de la Republ. des Lettres*, Tom. XI, p. 52, et suiv.

— *Nouvelle Explication du même passage.*
v. *ibid.* pag. 290.

§. XXXV.

HERODOTVS.

N. I.

LIBRI HISTORIARVM.

HERODOTI Libri IX, quibus Musarum indita sunt nomina, Graece, *Venetiis, in domo Aldi, mense Septembri*, 1502, *fol.*

— Libri IX, quibus Musarum indita sunt nomina; *Georgii* GEMISTI, qui et PLETHO dicitur, de iis, quae post pugnam ad Mantineam gesta sunt, Libri II, Graece, vna cum *Ioach.* CAMERARII Praefatione, Annotationibus, HERODOTI Vita, deque figuris, et, qua vsus est, Dialecto, *Bas. in offic. Heruagiana*, 1541, *fol.*

— Historia, siue Historiarum Libri IX, qui inscribuntur Musae, ex vetustis Exemplaribus recogniti; CTESIAE quaedam, Graece, *exc. Henr. Stephanus*, 1570, *fol.*

— Historiarum Libri IX, nouem Musarum nominibus inscripti; *Eiusdem* narratio de Vita HOMERI; Excerpta e CTESIAE Libris de Rebus Persicis et Indicis, Graece et Latine; *Henr.* STEPHANI Apologia pro HERODOTO. Accesserunt huic Editioni Chronologia Historiae et Tabula Geographiae Herodoteae; Nec non variantes Lectiones et Notae ex pluribus MSS. Codd. et antiquis Scriptoribus collectae, vna cum Indice Graeco et Latino, [opera et studio *Thomae* GALE,] *Lond. typis E. Horton et I. Grover*, 1679, *fol.*

— Historiarum Libri IX, Musarum nominibus inscripti, Graece et Latine, cum interpretatione *Laur.* VALLAE. Ex MS. membrana Medicea post *Aldi* MANVTII, *Ioach.* CAMERARII, *Henr.* STEPHANI, *Gothofr.* IVNGERMANNI, *Tho.* GALE, in edendo operas non tantum adiutis locis, vbi a Viris doctis sentiebatur corruptela, sed etiam Graecismo per singulas fere paginas remollito, industria *Iac.* GRONOVII, cuius accedunt Notae; *Eiusdem* Narratio de Vita HOMERI, Graece et Latine, interprete *Conr.*

Conr. HERESBACHIO. Accedunt Excerpta ex XENOPHONTE, STRABONE, DINONE, HERACLIDE, *Cymaeo*, CLEARCHO, AGATHOCLE, CHERETE, PLVTARCHO, NYMPHODORO, de Persicis, Aegyptiis, et Indicis; Item de Incremento Nili ex PLVTARCHO, THEOPHYLACTO *Simocata*, ATHENAEO, DIODORO *Siculo*, ARISTIDE, DIONE, HELIODORO, et praesertim CTESIA etc. *Lugd. Bat. apud Sam. Luchtmans*, *1715*, *fol.*

— Liber primus, qui inscribitur, Clio, Graece et Latine seorsim editus. Latinam interpretationem recognouit, Notasque rerum nouas, cum praefatione, apposuit *Ioh.* FRIDERICHVS, *Lipf. exc. Mich. Lantzenberger*, *1609*, *8.*

— Historiarum Libri IX, Latine. In fine legitur: „HERODOTI *Halicarnas-* „*sei patris historiae traductio e Graeco in* „*Latinum per virum eruditissimum Laur.* „*Vallensem, singularem nostris temporibus* „*ciuem Romanum sub Nicolao V, summo* „*Pontifice, Venetiis impressum est hoc opus* „*per Iacobum Rubeum, natione Gallicum.* „*Anno Dn. M. CCCC. LXXIIII. Nicolao* „*Marcello, Duce Ven. fol.*

— Libri nouem, Musarum nominibus inscripti, Latine, interprete *Laur.* VALLA. Accesserunt huic editioni plus minus nouem folia, quae in primo Libro a *Laurentio*, exemplaris forte vitio, praetermissa, iam primum a *Conr.* HERESBACHIO e Graeco suis locis sunt adiecta, cum alia in caeteris Libris accessione, castigationeque ad Graecum exemplar facta. Item de genere vitaque HOMERI Libellus, iam primum a *Conr.* HERESBACHIO e Graeco in Latinum conuersus, *Coloniae, ap. Eucharium Ceruicornum, aere et impensa M. Godefridi Hittorpii, ciuis Coloniensis*, *1526*, *fol.*

— Historiae Libri IX, et de Vita HOMERI Libellus, Latine; Illi ex interpretatione *Laur.* VALLAE adscripta, hic ex interpretatione *Conr.* HERESBACHII, vtraque ab *Henr.* STEPHANO recognita; Ex CTESIA excerptae Historiae, *Frf. apud Andreae Wecheli hered. Claud. Marnium et Ioh. Aubrium*, *1594*, *12.*

HERODOTO Alicarnaseo *Historico delle guerre de Greci et de Persi, tradotto di Greco in lingua Italiana per il Conte* Matteo Maria BOIARDO, *di nuovo ristampato et con summa diligentia revisto et corretto, in Venetia, per Bernardino de Bindoni*, *1539*, *8.*

— *Il medesimo*, in Venetia, *appresso Lelio Bariletto*, *1565*, *8.*

Les Neuf Livres des Histoires de HERODOTE, *Prince et premier des Historiographes Grecz, intitulez du nom des Muses; Plus un recueil de* George GEMISTE *dict* PLETHON, *des choses avenues depuis la journée de Mantinée. Le tout traduict de Grec en François par* Pierre SALIAT, *Secretaire du Cardinal* de Chastillon, *à Paris, pour Estienne Groulleau*, *1556*, *fol.*

*Les Histoires d'*HERODOTE, *traduites en François, par* Jean DU-RYER, *de l'Academie Françoise. Enrichies de Tables geographiques, pour servir à l'intelligence de ces Histoires. Troisieme Edition revuë et corrigée*, à Paris, Tome I et II, *chez Jean Geofroy Nion*, *1714*, Tome III, *chez Nicol. Gosselin*, *1713*, *8. Voll. III.*

HERODOTVS *der allerhochberümptest Griechische Geschichtschreyber, von dem Persier und vilen andern Kriegen und Geschichten*, *durch* Hieronymum BONER, *Oberster Meyster zu Colmar*, *aus dem Latein in das Teutsch gebracht*, *Augspurg, durch Heinrich Steiner*, *1535*, *fol.*

HERO-

HERODOTI, *des allerfürnembsten und aeltesten Geschichtschreibers, Historia, aus der Griechischen Sprache in die Teutsche gebracht durch* Georgium SCHWARTZKOPFF, *Franckfurt am Mayn, durch Nicol. Bassaeum, 1593, fol.*

N. II.

VITA HOMERI.

HERODOTI *Halicarnassei* de genere Vitaque HOMERI Libellus, Graece.

Praemittitur HOMERI Opp. inter *Henr.* STEPHANI Poëtas Graecos Principes, *1566, fol.*

—— Idem Libellus, Graece. Adiectus est HERODOTO, *ap. Henr. Stephan. 1570, fol.* pag. 355, seq.

—— Idem Libellus, Graece, cum variantibus Lectionibus ex Codice MS. Oxoniensi.

Praemittitur BARNESII Editioni Opp. HOMERI, *Cantabr. 1711, 4.*

—— Idem, Graece et Latine, ex versione *Conr.* HERESBACHII ab *Henr.* STEPHANO recognita, et cum Notis quibusdam.

v. in *Tho.* GALEI Edit. HERODOTI, *Lond. 1679, fol.* p. 558, seq.

—— Idem, Graece et Latine, ex eadem versione, cum variantibus Lectionibus Codicis Oxoniens. et Palatini.

v. in *Iac.* GRONOVII Edit. HERODOTI, *Lugd. Bat. 1715, fol.* p. 555, seq.

—— Idem, Graece et Latine, ex recensione et interpretatione *Alex.* POLITI.

Praemissa est Tomo II Commentarior. EVSTATHII in HOMERVM ab *Alex.* POLITO ed. *Florent. 1732, fol.*

—— Idem Libellus, Latine, *Conr.* HERESBACHIO interprete.

v. in HERODOTI Opp. *Coloniae, 1526, fol.* pag. 265, seq.

—— Idem, Latine, ex eadem interpretatione ab *Henr.* STEPHANO recognita.

v. cum HERODOTO, *Frf. ap. hered. Wecheli, 1594, 12.* pag. 708, seq.

La Vie d'Homere selon HERODOTE, *traduite par le Sieur du* SOVHAIT.

Est premise à la traduction de l'Iliade du Sr. du SOVHAIT, à Paris, *1620, 8.*

N. III.

SCRIPTA HERODOTVM ILLVSTRANTIA.

Henr. STEPHANI Apologia pro HERODOTO, siue HERODOTI Historia fabulositatis accusata.

Adiecta est *Thomae* GALEI Editioni HERODOTI, *Lond. 1679, fol.*

(*) Toto coelo differt haec Apologia a libro Gallico *H.* STEPHANI, *Apologie pour* HERODOTE, *ou Traité de la Conformité des merveilles anciennes avec les modernes, 1565, 8.* et nouissime *à la Haye, 1735, 8.* hoc enim posterius Scriptum acerbum continet Satyram in mores perditos et alios abusus Cleri Romani, non minus incredibiles futuros posteris, quam sint multa, quae de antiquis aetatibus ab HERODOTO tradita sunt. *v.* FABRICII Biblioth. Graec. T. I, pag. 700, Nota 1.)

Dav. CHYTRAEI Chronologia Historiae HERODOTI et THVCYDIDIS, recognita et additis Ecclesiae Christi ac Imperii Romani rebus praecipuis, ab initio mundi vsque ad nostram aetatem contexta, *Rost. exc. Iac. Lucius, 1578, 8.*

Ioh. Henr. BOECLERI Dissertatio in Musas HERODOTI, s. Hercules Musagethes.

v. inter *Eiusd.* Dissertationes Academ. *Argent. 1701, 4.* Tomo II, pag. 373.

Iusti Godofr. RABENERI Programma de Monstris Herodoti.

v. in *Eiusd.* Amoenitat. historico-philologicis, *Lipf.* 1695, 8. pag. 49.

Ludolphi KVSTERI Examen criticum Editionis HERODOTI, quae cura *Iac.* GRONOVII prodiit, *Lugd. Bat.* 1715.
v. *dans la Bibliotheque ancienne et moderne*, T. V, p. 383.

George d' ARNAVD Animaduersiones in HERODOTVM.
v. in *Georgii d'* ARNAVD Animaduersion. crit. in Scriptor. Graec. *Harlingae*, 1728, 8. pag. 158-170.

Petri HORREI Obseruationes in HERODOTVM.
v. in *Eiusd.* Obseruatt. in Scriptor. Graec. *Leouard.* 1736, 8. pag. 1-389.

Louis François Joseph de la BARRE *Correction de quelques Passages d'* HERODOTE. [Lib. I, c. 131. Lib. II, c. 49. Lib. V, c. 27.]
v. *dans l' Hist. de l' Acad. des Inscript. Edit. d' Amsterd.* Tom. VI, p. 269-282.

Spicilegia in HERODOTVM, THVCYDIDEM et XENOPHONTEM.
v. in Miscellan. Obseruatt. in Auctor. *Amstelod.* 1732, et seq. *in* 8. Vol. III, Tom. I, p. 141. Tom. II, p. 302. Tom. III, p. 426.

Geo. Nic. KRIEGK Dissertatio de mensa Solis apud Aethiopes ad locum HERODOTI in Thalia, Cap. XVIII, *Ienae*, 1703, 4.

Ioh. Geo. WALTHERI Emendatio loci Herodotei, Lib. I, cap. 72, eiusque et aliorum, inprimis DIONYSII *Alexandrini*, qui Asiae veteris descriptionem in superiorem et inferiorem illustrant, explicatio.
v. in Nouis Miscellan. Lipsiens. Vol. I, Parte II, pag. 268.

— Commentatio historica, qua HERODOTI et CTESIAE Sententiae de antiquitate imperii Assyriaci et Medici coniunguntur.
v. in WALTHERI Animaduersion. histor. et crit. pag. 66-112.

Car. Henr. ZEIBICHII Quaestio critica, vtrum Cadytis HERODOTI, Lib. II, Cap. 159, et Lib. III, Cap. 5. recte venditetur pro metropoli Palaestinae.
v. in Miscellan. Lipsiens. Nov. Vol. V, Part. I, p. 98-111.

Dissertation sur un Passage d' HERODOTE, *Lib. IV, chap.* 191.
v. *dans l' Hist. de l' Acad. des Inscript. Edit. d' Amsterd.* Tom. VI, pag. 260-268.

§. XXXVI.

G O R G I A S.

GORGIAE, *Leontini*, de Helenae laudibus Oratio, Graece.
v. cum ISOCRATIS, ALCIDAMANTIS et ARISTIDIS Oration. *Venet. ap. Aldum*, 1513, *fol.*

— ὑπὲρ Παλαμήδους Ἀπολογία.
v. inter Orationes veterum Rhetorum, *Venet. ap. Aldum, mense Aprili*, 1513, *fol.*

— Eadem Oratio, Graece.
v. inter Orator. veter. Orationes, *Henr. Stephani*, 1575, *fol.* p. 187, seq.

* In neutra harum ALDI et STEPHANI Editionum veterum Rhetor. hae ambae Orationes iunctim occurrunt, vti ex FABRICII Biblioth. Gr. T. I, p. 812, coniici posset.

§. XXXVII.

§. XXXVII.

A N T I P H O N.

ANTIPHONTIS Orationes XVI, Graece, v. cum AESCHINIS et aliorum Orationibus, Venet. apud Aldum, 1513, fol.

—— Eaedem, Graece. v. inter Henr. STEPHANI Orationes Orator. Veter. 1575, fol.

—— Eaedem, Graece et Latine, interprete Alphonso MINIATO. v. cum ANDOCIDE et ISAEO, Hanouiae, 1619, 8.

§. XXXVIII.

A N D O C I D E S.

ANDOCIDIS Orationes IV, Graece. v. cum AESCHINIS et aliorum orationibus, Venet. ap. Aldum, 1513, fol.

—— Eaedem, Graece. v. inter Henr. STEPHANI Oratorum veterum Orationes, 1575, fol.

—— Eaedem, Graece et Latine, interprete Alphonso MINIATO. v. cum ANTIPHONTIS et ISAEI Orationibus, Hanouiae, 1619, 8.

§. XXXIX.

T H V C Y D I D E S.

N. I.

E D I T I O N E S.

THVCYDIDES, Graece, Venetiis, in domo Aldi, mense Maio, 1502, fol.

THVCYDIDES, Graece, cum Commentariis antiquis et valde vtilibus, sine quibus Author est intellectu quam difficillimus, Florentiae, apud Bernardum Iuntam, 1506, fol.

THVCYDIDIS Historiae Liber I et II, Graece, Parisiis, ex offic. Chr. Wecheli, 1535, 4.

* Adiecta est huic Exemplo Versio Latina, ab Adr. TVRNEBO, KESSLERO Tigurino dictata manuscripta, quae tamen nonnunquam interrupta est, et in principio libri II desinit.

THVCYDIDIS, Olori Filii, de Bello Peloponnesiaco Libri VIII, Graece, cum Scholiis Graecis, et interpretatione Latina Laur. VALLAE, ab Henr. STEPHANO recognita, Excud. Henr. Stephanus, illustris viri Huldrichi Fuggeri typographus, 1564, fol.

—— de Bello Peloponnesiaco Libri Octo, Graece, cum Scholiis Graecis, Variantibus Lectionibus, versione Latina Aem. PORTI, hinc inde emendata, et binis Tabulis geographicis. Ad calcem subnexa sunt Epitome THVCYDIDIS a Georgio Acacio ENENCKEL, et argumenta concionum a Iobo VERATIO

 scripta,

ſcripta, et *Henr.* STEPHANI Paraſceue ad Lectionem Scholiorum. Item prolixiores STEPHANI, PALMERII et HVDSONI annotationes, ac Indices tres locupletiſſimi, opera et ſtudio *Ioh.* HVDSON, *Oxoniae, e Theatro Sheldoniano*, 1696, *fol. maj.*

—— de Bello Peloponneſiaco Libri octo, cum Adnotationibus integris *Henr.* STEPHANI et *Ioh.* HVDSONI, Recenſuit et Notas ſuas addidit *Ioſ.* WASSE, Editionem curauit, ſuasque Animaduerſiones adiecit *Car. Andr.* DVKERVS. Cum variis Diſſertationibus, MStorum Collationibus et Indicibus nouis locupletiſſimis, *Amſt. ap. R. et I. Wetſtenios et Iul. Smith*, 1731, *fol. maj.*

—— Hiſtoriarum Peloponnenſium Libri VIII, Latine, *Laur.* VALLA interprete. *Editio vetuſta, litteris initialibus adpictis, ſine indicio loci et anni, ſed circa finem Seculi XV impreſſa, fol.*

—— de Bello Peloponnenſium Athenienſiumque Libri VIII, Latine, *Laur.* VALLA interprete, et nunc a *Conr.* HERESBACHIO ad Graecum Exemplar diligentiſſime recogniti, *Coloniae, exc. Eucharius Ceruicornus*, 1527, *fol.*

—— Libri VIII De Bello Peloponneſiaco, e Graeco in Sermonem Latinum conuerſi, cum annotationibus perpetuis, Auctore *Geo. Acacio* ENENCKEL, *Argent. Sumt. Lazari Zetzneri*, 1614, 8.

—— Orationes pleraeque, a *Ioh.* CASA in Latinum Sermonem conuerſae.

v. inter *Ioh.* CASAE Monumenta Latina, *Florent.* 1567, 4. pag. 135, ſeq. et *Halae Magdeb.* 1709, 4. vt et cum *Ioh.* CASELII Praefatione, *Roſt.* 1584, 4.

—— Hiſtoriae quaedam conuerſae in Latinum Sermonem, et de auctore illo deque Scriptis ipſius expoſita, nec non explicata aliqua a *Ioach.* CAMERARIO, *Witteb. exc. Ioh. Crato*, 1565, 8.

L'Hiſtoire de THVCYDIDE *de la Guerre du Peloponeſe, de la Traduction de* Nicolas PERROT, *Sieur d'* ABLANCOVRT; *Nouvelle Edition, où l'on a mis les Notes ſous le Texte. (Avec l'Hiſtoire Grecque de* XENOPHON, *ou la Suite de* THVCYDIDE *de la même Traduction.) III Tomes*, à Amſterdam, *aux depens de la Compagnie*, 1713, *en* 12. *Voll. III.*

N. II.

SCRIPTA THVCYDIDEM ILLVSTRANTIA.

DIONYSII *Halicarnaſſei* Scripta περὶ τοῦ ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ἰδιωμάτων et περὶ τοῦ ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ χαρακτῆρος.

v. Articulum DIONYS. *Halicarnaſſ.*

Scholia antiqua, ſ. Enarratiunculae breues in totum THVCYDIDEM, Graece.

v. cum XENOPHONTIS Omiſſis et aliis, *Venet. ap. Aldum*, 1503, *fol.* Poſteriores horum Scholiorum Editiones vid. inter Editiones THVCYDIDIS.

Dav. CHYTRAEI Chronologia Hiſtoriae THVCYDIDIS recognita.

v. cum *eiusd.* Chronologia Hiſtoriae HERODOTI, *Roſt.* 1578, 8.

Bened. AVERANII in THVCYDIDEM Diſſertationes LVIII.

v. in AVERANII Opp. *Florentiae*, 1717, *fol.* Tom. I, p. 227, ſeq.

Henr. DODWELLI Annales Thucydidei. Praemittitur Apparatus, cum vitae THVCYDIDIS Synopſi chronologica.

Acceſſit DVKERI Editioni THVCYDIDIS.

René RAPIN *Comparaison de* THVCYDIDE *et de* Tite LIVE.

v. *les Oeuvres du René* RAPIN, T. I, p. 160, seq. *l'Edit. de la Haye*, 1725, 12.

Spicilegia, s. Animaduersiones in THVCYDIDEM.

v. in Miscell. Obseruatt. in Auctor. Vol. II, Tom. I, p. 60. T. II, p. 157. Vol. III, T. I, p. 141.

Petri HORREI Obseruationes ad THVCYDIDEM.

v. inter *Eiusd.* Obseruatt. in Scriptor. Graec. *Leouard.* 1736, 8. p. 391-513.

§. XL.

CRATINVS.

CRATINI, Comici, Fragmenta, Graece et Latine.

v. in HERTELII Bibliotheca vetustissimor Comicor. *Veronae*, 1616, 8. p. 306, seq.

—— Fragmenta, Graece, cum versione Latina *Hug.* GROTII.

v. inter *Hug.* GROTII Excerpta ex Tragoed. et Comoed. Graecis, *Paris.* 1626, 4. pag. 488, seq.

§. XLI.

SOCRATES.

SOCRATIS, ANTISTHENIS, et *aliorum* Socraticorum Epistolae. *Leo* ALLATIVS hactenus non editas primus Graece vulgauit, Latine vertit, Notas adiecit, Dialogum de Scriptis Socratis praefixit, *Paris. Sumt. Sebast. Cramoisy*, 1637, 4.

§. XLII.

AESCHINES *Socraticus.*

AESCHINIS *Socratici* Dialogi tres, Graece et Latine, ad quos accessit quarti Latinum fragmentum. Vertit et Notis illustrauit *Ioh.* CLERICVS, *cuius* et ad calcem additae sunt Siluae philologicae, *Amst. ap. Petrum de Coup*, 1711, 8.

—— Iidem Dialogi, Graece et Latine. De nouo recensuit, vertit et Animaduersionibus suis auxit *Petr.* HORREVS, *Leovardiae, exc. Franc. Halma*, 1718, 8.

—— *Gespraech, ob man sich vor dem Tode zu fürchten habe, ins Teutsche übersetzt.*

v. *im Gelehrten Zeitvertreib*, Part. XXXII, XXXIII et XXXIV, *Meissen*, 1743, 8. pag. 249-267.

* Attribuuntur hi Dialogi a nonnullis PLATONI, sub cuius nomine edita, inter *eiusdem* Scripta occurrunt.

Epistola eruditi Sueci, sub nomine ficto *Herberti* RVBENII, continens obseruationes criticas in aliquot loca Dialogorum AESCHINIS.

v. *l'Histoire critique de la Republique des Lettres*, Tom. VIII, p. 161, seq.

§. XLIII.

AGATHON.

AGATHONIS Fragmenta pauca, Graece et Latine.

v. in GROTII Excerptis ex Tragoed. et Comoed. Graec. p. 436.

§. XLIV.

PLATO Comicus.

PLATONIS, Comici, Fragmenta, Graece et Latine.

v. in HERTELII Bibliotheca vetustiss. Comicorum et in *Hug.* GROTII Excerptis ex Tragoed. et Comoed. Graecis.

§. XLV.

LYSIAS.

LYSIAE Orationes, Graece.
v. cum aliis Oratoribus, Graece, *Venet. ap. Aldum*, 1513, *fol.*

— Eaedem, Graece.
v. inter Oratorum Veter. Orationes, *ap. Henr. Steph.* 1575, *fol.*

— Orationes XXXIV, quae de CCC reliquae supersunt, nunc primum de Graecis Latine redditae et politicis Notis illustratae a *Iod.* VANDER-HEIDIO, *Hanouiae, typis Wechelianis, ap. hered. Ioh. Aubrii*, 1615, 8.

— Orationes et Fragmenta, Graece et Latine. Ad fidem Codd. Manuscriptorum recensuit, Notis criticis, Interpretatione noua, ceteroque apparatu necessario donauit *Ioh.* TAYLOR. Accedunt *Ier.* MARKLANDI Coniecturae, *Lond. ex offic. Gul. Bowyer*, 1739, 4. *mai.*

— Orationes, Graece et Latine, ex interpretatione et cum breuibus Notis *Ioh.* TAYLORI, *Cantabr. typis Academicis*, 1740, 8. *maj.*

— Oratio de Heratosthenis adulteri nece Defensio, Graece et Latine, *incerto* interprete.
v. cum LIBANII Declamatiunculis, cum Vers. Lat. ERASMI, *Bas. ap. Froben.* 1522, 4.

— Oratio funebris pro iis Atheniensibus, qui, Corinthiis aduersus Lacedaemonios auxilium ferentes, praelio interiere, Graece et Latine, *incerto* interprete.
v. ibidem.

Ioh. Henr. BOECLERI Dissertatio politica ad LYSIAE Orationes XV et XXX in δοκιμασίαν ἀττικήν exhibentes.
v. inter BOECLERI Dissertatt. Acad. *Argent.* 1701, 4. T. II, p. 942.

Emendatio *Ioh.* MEVRSII in Oratione LYSIAE κατὰ Παγκλέωνος, reiecta et refutata.
v. in Miscell. Obseruatt. in Auctor. Vol. VII, T. III, p. 317.

Paulli SCHAFFSHAVSII Dissertatio epistolica de insignibus *Ioh.* TAYLORII in LYSIAM Oratorem meritis, *Hamb.* 1741, 4.

§. XLVI.

CEBES.

CEBETIS Tabula, Graece et Latine.

v. cum *Conft.* LASCARIS Libro de octo Partibus Orationis et aliis, *Venet. ap. Aldum*, 1512, 4.

—— Eadem, Graece et Latine.

v. cum *Conft.* LASCARIS Grammaticae compendio, *Venet. ap. Paul. Manut.* 1557, 8.

—— Eadem, Graece, Arabice, Latine. Item Aurea Carmina PYTHAGORAE, cum paraphrasi Arabica, Auctore *Ioh.* ELICHMANNO. Cum Praefatione *Claudii* SALMASII, *Lugd. Bat.* typis *Ioh. Maire*, 1640, 4.

—— Eadem, Graece et Latine, cum Commentariis *Dan.* CLASEN, *Magdeb.* typis *Ioh. Mulleri*, 1652, 4.

—— Eadem, Graece, cum Latina versione *Hieron.* WOLFII.

v. cum EPICTETO, *Cantabr.* 1655, 8.

—— Eadem, Graece, cum Versione Latina et Notis *Marci* MEIBOMII.

v. cum EPICTETO, cura *Hadr.* RELANDI, *Traj. Bat.* 1711, 4.

—— Eadem, Graece, noua versione Latina donata, et selectioribus Criticorum Notis illustrata. Accedit elegantissima *Lud.* ODAXII versio, nec non Notae et Index verborum locupletissimus. Opera *Thomae* IOHNSON, *Lond. impensis Auctoris*, 1720, 8.

—— Eadem, Graece et Latine, cum Notis WOLFII, CASAVBONI, CASELII, et *aliorum*.

v. cum EPICTETO per *Ioh. Casp.* SCHROEDERVM, *Delphis*, 1723, 8. maj.

—— Eadem, Latine, interprete *Ludov.* ODAXIO.

v. cum CENSORINO de Die natali, et aliis, *Bononiae*, 1497, *fol.*

—— Eadem, Latine, interprete *Lud.* ODAXIO, cum Commentario *Ioh.* CAMERTIS.

v. vna cum *C. Iul.* SOLINI Polyhistore, FLORI Histor. Romana, et *Pomponio* MELA, *Baf. ap. Henr. Petri*, 1537, *fol.* p. 427, seq.

—— Eadem, a *Casp.* BARTHIO Latine versa.

v. in *Casp.* BARTHII Opusculis variis, *Hanouiae*, 1612, 8.

La Tauola di CEBETE, *Tebano*, *colle Discorsi morali di* Agostino MASCARDI, *corretti et migliorati*, in Venetia, *per li Baba*, 1660, 12.

Le Tableau de CEBES, *ou l'image de la vie humaine.*

v. *après la Vie d'* EPICTETE *par. G.* BOILEAV, *à Paris*, 1657, 12. pag. 215.

Le Tableau de CEBES, *Philosophe Platonicien*, *ou l' image de la Vie humaine avec l' Explication*, *par l' Abbé de* BELLEGARDE.

v. *avec les Caracteres d'* EPICTETE, *traduits par le Même, à Amst.* 1709, 12.

CEBETIS *Haus-Taffel*, *das ist ein güldenes Büchlein*, *in welchem der Zustand des menschlichen Lebens*, *dasselbige zu aller Glückseeligkeit wohl anzustellen*, *in einer kunstreichen Taffel vor Augen gestellet*, *übersetzet*, *und mit unterschiedlichen Reimen erklaret durch Nic.* GLASERVM.

v. vna cum AGAPETI et LVCIANI *Herrn und Hoff-Taffel*, Bremen, 1619, 4.

—— *Eben dieselbe*, *aus dem Französischen des Abts von* BELLEGARDE *ins Deutsche übersetzt.*

v. vna cum Enchiridio EPICTETI, Germanice verso, *Lipf. et Gorlicii*, 1747, 8.

Sim-

— *Sinnbild*, *in eine Teutsche und gebundene Uebersetzung gebracht durch* Ioh. Fried. *von* VFFENBACH.

S. *in* dessen *gesammleter Neben-Arbeit*, Hamburg, *1733*, *8*.

Theophili GRABENERI Animaduersorum ad CEBETIS Tabulam primitiae, *Misenae*, *1744*, *4*.

— Animaduersorum ad eandem altera Dyas, *Ibid. 1746*, *4*.

§. XLVII.

E V P O L I S.

EVPOLIDIS Fragmenta, Graece et Latine.

v. in HERTELII Bibliotheca vetustissimorum Comicorum, *Veronae*, *1616*, *8*. pag. 290-305. Et in *Hug.* GROTII Excerptis ex Tragoed. et Comoed. Graecis, *Paris. 1626*, *4*. p. 498, seq.

§. XLVIII.

A R I S T O P H A N E S.

ARISTOPHANIS Comoediae nouem; Plutus, Nebulae, Ranae, Equites, Acharnes, Vespae, Aues, Pax, Concionantes, Graece, cum Scholiis Graecis, *Venetiis*, *ap. Aldum*, *1498*, *fol.*

* Hic Liber ERASMI *Roterod.* olim fuit, qui manu sua nomen, et pauca in ipso opere ad marginem, adscripsit.

— Comoediae nouem eaedem, cum Scholiis Graecis, per ARSENIVM auctis. Graece [ex recensione *Ant.* FRACINI.] *Florentiae*, *per haeredes Phil. Juntae*, *1525*, *4*.

— Comoediae V, Plutus, Equites Nubes, Ranae, Acharnenses, Graece et Latine, repurgatae a mendis et imitatione PLAVTI atque TERENTII interpretatae, ita, vt fere carmen carmini, numerus numero, pes pedi, modus modo, Latinismus Graecismo, respondeat, a *Nicod.* FRISCHLINO, *Frf. M. exc. Iac. Spies*, *1597*, *8*.

* Plures, praeter has quinque, Comoedias ARISTOPHANIS, non edidit FRISCHLINVS.

— Comoediae vndecim, Graece et Latine.

v. in Corpore Poëtar. Graecor. *Geneuae*, *1614*, *fol.* T. I, p. 719, seq.

— Comoediae vndecim, Graece et Latine, cum Indice Paroemiarum selectiorum, et emendationibus virorum doctorum, praecipue *Ios.* SCALIGERI. Accesserunt praeterea Fragmenta *eiusdem* ineditarum Comoediarum ARISTOPHANIS, *Lugd. Bat. ex offic. Ioh. Maire*, *1624*, *12*.

— Comoediae vndecim, Graece et Latine, ex Codicibus Manuscriptis emendatae, cum Scholiis antiquis, inter quae Scholia in Lysistratam ex Codice Vossiano nunc primum in lucem prodeunt. Accedunt Notae virorum doctorum in omnes Comoedias, inter quas nunc primum eduntur: *Is.* CASAVBONI in Equites; *Ezech.* SPANHEMII in tres priores, et *Rich.* BENTLEII in duas priores Comoedias Obseruationes. Omnia collegit et recensuit, Notasque in nouem Comoedias, et quatuor Indices in fine adiecit *Ludolphus* KVSTERVS, *Amst. Sumt. Thomae Fritsch*, *1710*, *fol. maj.*

— Co-

— Comoediae duae: Plutus et Nubes, cum Scholiis Graecis antiquis, quibus adiiciuntur Notae quaedam simul cum gemino indice, Graece et Latine, *Lond. impensis Rob. Clauel*, *1695*, *8*.

— Comoedia Plutus, Graece. Adiecta sunt Scholia vetusta. Recognouit ad veteres membranas, variis Lectionibus et Notis instruxit, et Scholiastas locupletauit *Tiber.* HEMSTERHVIS, *Harlingae, ex offic. Volkeri van der Plaats*, *1744*, *8. maj.*

Iac. HASAEI Dissertatio ad ARISTOPHANIS Pluti vers. XXXIV, *Bremae*, *1716*, *4*.

— Nubes, Graece et Latine, cum Scholiis antiquis, ex recensione *Ludolphi* KVSTERI, *Harderov. ap. Ioh. Wigmanis*, *1744*, *8. maj.*

— Concionatrices, Graece, cum Interpretatione noua Latina; Notis et Emendationibus *Tanaq.* FABRI.

v. in *Tanaq.* FABRI Epistolis, Lib. II, Epist. 64.

Comedies Grecques d' ARISTOPHANE *(Savoir le Plutus et les Nuées) traduites en François, avec des Notes critiques et un Examen de chaque Piece selon les Regles du Theatre, par* Anne DACIER, *à Paris, chez Thierry et Barbin*, *1692*, *12*.

Les Oisaux, Comoedie d' ARISTOPHANE *traduite par* Iean BOIVIN.

v. *avec l'Oedipe de* SOPHOCLE, *traduit par le même, à Paris*, *1729*, *8*.

Lamb. BOS Animaduersiones in ARISTOPHANEM.

v. in *Eiusd.* Animaduersion. in Scriptor. Graec. pag. 1-11. *Franekerae*, *1715*, *8*.

Obseruationes ad Scholiasten ARISTOPHANIS.

v. in Miscell. Obseruatt. in Auctor. Vol. III, T. I, p. 124.

Gratiani de S. BAVONE Scholiorum in Lysistratam ARISTOPHANIS cum Barocciano Cod. Collatio.

v. in Miscell. Obseruatt. in Auctor. Vol. III, T. I, p. 125.

§. XLIX.

CTESIAS.

CTESIAE Fragmenta, s. Excerpta ex *Fiis* Persicis et Indicis, cum aliis, *Ex offic. Henr. Stephani*, *1557*, *8*.

— Fragmenta eadem, Graece.

v. cum HERODOTO, ap. *Henr. Stephan.* *1570*, *fol.*

— Eadem, Graece; cum Notis *Dav.* HOESCHELII.

v. in PHOTII Bibliotheca, *Aug. Vind.* *1601*, *fol.* p. 52, seq.

— Eadem, Graece, cum Latina versione et Scholiis *Andr.* SCHOTTI.

v. in Bibliotheca PHOTII, *Rothomagi*, *1653*, *fol.* p. 106, seq.

— Eadem, Graece, cum Latina interpretatione *Henr.* STEPHANI et Indice duplici, quarum altera est *Laur.* RHODOMANNI, et cum Notis, variis Lectionibus et diuersis interpretationibus *Henr.* STEPHANI, *Dav.* HOESCHELII et *Andr.* SCHOTTI. Adhaec alia Eiusdem CTESIAE ex iisdem et aliis ipsius libris Fragmenta, aucta et locupletata.

v. in *Thomae* GALEI Editione HERODOTI, *Lond.* *1679*, *fol.* p. 629, seq.

— Eadem, Graece et Latine, cum iisdem Versionibus et Notis.

v. cum HERODOTO *Iac.* GRONOVII, *Lugd. Bat.* *1715*, *fol.*

— Eadem, Latine, ex versione *Henr.* STEPHANI, *exc. Henr. Stephanus*, *1594*, *8*.

v. et cum HERODOTO, *Frf.* *1594*, *12*.

§. L.

ISOCRATES.

N. I.

OPERA IVNCTIM EDITA.

ISOCRATIS Orationes, Graece, curante *Demetrio* CHALCONDYLA, *Mediolani, per Henr. Germanum et Sebast. ex Pontremulo, Sumtibus Barth. Scyafi, Vicentii Haliprandi, Barth. Rozoni*, 1493, *fol.*

— Eaedem, Graece.

v. cum ALCIDAMANTE, GORGIA, ARISTIDE etc. Venet. *ap. Aldum*, 1513, *fol.* et *ibid.* 1534, *fol.*

— Scripta, quae nunc quidem extant, omnia, Graeco-Latina, postremo recognita, Annotationibus nouis et eruditis illustrata, Castigationibusque necessariis expolita, *Hier.* WOLFIO interprete et auctore, *Bas. ex offic. Oporiniana*, 1570, *fol.*

— Scripta, quae quidem nunc extant, omnia, Graeco-Latina, postremo recognita. *Hier.* WOLFIO interprete, *Bas. ex offic. Oporiniana*, 1582, 8.

— Orationes VII, et Epistolae, Graece et Latine. Codicibus MS. nonnullis et impressis melioris notae Exemplaribus collatis, varias Lectiones subiecit: Versionem nouam, Notasque ex *Hier.* WOLFIO potissimum desumtas adiunxit *Gul.* BATTIE, *Cantabr. typis Academicis*, 1729, 8. *maj.*

N. II.

SCRIPTA SEPARATIM EDITA.

ISOCRATIS Oratio ad Demonicum, et ad Nicoclem, Graece, post posita *Ottom.* LVSCINII versione Latina, *Paris. ap. Sim. Colinaeum*, 1529, 8.

— Eadem, Graece, cum versione Latina et explicatione *Ant.* SCHORI.

v. in *Ant.* SCHORI Libro de ratione discendae docendaeque Linguae Lat. et Graecae, *Leovard.* 1695, 8. p. 134, seq.

— Eadem, Graece. Notis Sermanicis illustrata a *Ioh. Chr.* CLEMANNO.

v. cum PLVTARCHO de Pueror. Educat. *Hamb.* 1745, 8.

— Eadem, Latine, *Rud.* AGRICOLA interprete, recognita per *Mart.* DORPIVM.

v. cum CATONIS Distich. interpretat. ab ERASMO *Roterod.* edit. *Louanii*, 1518, 4. *Argent.* 1520, 4. et *Franeker*, 1660, 12.

Discours d' ISOCRATE *à Demoniaque sur la Conduite d' un honeste homme dans tout le cours de Sa Vie, traduit du Grec par l' Abbé* REGNIER DESMARAIS.

v. après le Traité de la diuination de CICERON, *traduit par* le meme, *à Amst.* 1711, 12. Et *dans le Recueil de Pieces d' Histoire et de Litterature*, a Paris, 1738, 8. Tom. IV. p. 129,

Des ISOCRATES *Ermahnung an seinen Demonickus, aus dem Griechischen ins Deutsche übersetzt, Hamb.* 1744, 4.

— Oratio ad Nicoclem, Graece et Latine, ERASMO *Roterod.* interprete.

v. cum LIBANII Declamationibus aliquot et aliis non nullis, *Bas. ap. Froben.* 1522, 4.

— Oratio ad Nicoclem, Graece, cum Latina versione *Ottom.* LVSCINII.

v. cum *Eiusd.* Oratione ad Demonic. *Paris.* 1529, 8.

— Eadem

—— Eadem, Graece, Notis Germanicis illustrata.

v. cum PLVTARCHO de Pueror. Educat. et ISOCRATIS Orat. ad Demonicum, a *I. C.* CLEMANNO ed. *Hamb.* 1745, 8.

—— Eadem, Latine, *Desiderio* ERASMO *Roterodamo* interprete.

v. in ERASMI Opp. T. IV, p. 611, seq.

—— *Oratione à Nicocle, tradotta in Lingua Italiana.*

Stà nell' Orationi di diversi Huomini illustri, raccolte da Franc. SANSOVINO, Venet. 1569, 4. *Part. II, p.* 129.

ISOCRATES *von dem Reich, geteutscht durch* Ioh. ALTENSTAIG, *Augsp. durch Silvan Otmar,* 1517, 4.

—— Nicocles, Graece, cum Notis Germanicis *Ioh. Chr.* CLEMANNI.

v. cum PLVTARCHO de Pueror. educat. et ISOCRAT. Orat. ad Demon. *Hamb.* 1745, 8.

—— Nicocles, Latine, *Ioh. Lud.* VIVE interprete.

v. in *Ioh. Ludov.* VIVIS Opp. T. I, p. 315, seq.

ISOCRATIS Oratio Areopagitica, s. de vetere Atheniensium Republica, Latine, *Ioh. Ludov.* VIVE interprete.

v. in *Ioh. Ludov.* VIVIS Opp. T. I, p. 308, seq.

—— Oratio de bello fugiendo et pace servanda, Graece et Latine, *Petro* (SCHADIO) *Mosellano* interprete.

v. cum LIBANII Declamatiunculis aliquot et aliis nonnullis, *Bas. ap. Froben.* 1522, 4.

—— Euagoras, s. Oratio funebris in laudem Euagorae, Regis Cypriorum, Graece.

v. ad calcem Vitarum PLVTARCHI, *Venet. ap. Ald.* 1519, *fol.*

—— Eadem, Latine, ex GVARINI *Veronensis* translatione.

v. in antiquis Latinis Vitar. PLVTARCHI Editionibus.

—— Laudatio Helenae, Graece et Latine, ex versione *Hieron.* WOLFII.

v. in DORNAVII Amphitheatro, T. II, p. 5, seq.

—— Laudatio Busiridis, Graece et Latine, ex versione *Hieron.* WOLFII.

v. in DORNAVII Amphitheatro Socraticae Sapientiae iocoseriae, T. II, p. 14, seq.

ISOCRATIS Epistolae VIII, Graece.

v. in Collectione Aldina Epistolar. Graecor. 1499, 4.

—— Epistolae IX, Graece, cum Latina Versione et Notis *Hieron.* WOLFII.

v. in *Eiusd.* Edit. Opp. ISOCRATIS, *Bas.* 1570, *fol.*

—— Epistolae IX, Graece, cum versione noua Latina et variis Lectionibus *Gul.* BATTIE.

v. cum ISOCRAT. Orationibus VII, *Cantabr.* 1729, 8. *maj.*

—— Epistola ad Archidamum, Lacedaemoniorum Regem, in omnibus ISOCRATIS editionibus ad hoc vsque tempus desiderata, Graece, cum interpretatione gemina et Notis quibusdam edita studio et opera *Ioh. Dav.* KOELERI, *Vitemb. ex offic. Hakiana,* 1706, 4.

Les Epistres d' ISOCRATES, *traduites du Grec en François par* Claude GRVGET.

v. *avec les Epitres de* PHALARIS, *traduites par le même, à Anvers,* 1558, 16.

Restitution et Explication d'un endroit de l'Aeginetique d' ISOCRATE.

v. *dans l' Hist. de l' Acad. des Inscript. Edit. d'Amsterd.* T. VI, p. 279-282.

§. LI.

A L C I D A M A S.

ALCIDAMANTIS Oratio Vlyssis contra Palamedem, Graece.

v. cum AESCHYNIS, LYSIAE et aliorum Orationibus, *Venet. ap. Aldum, 1513, fol.* pag. 177, seqq.

— Eadem, Graece.

v. cum iisdem Orator. *ap. Henr. Stephan. 1575, fol.*

— Oratio contra Sophistas, Graece.

v. cum ISOCRATIS, GORGIAE et ARISTIDIS Oration. *Venet. ap. Aldum, 1513, fol.* et *ibid. 1534, fol.*

§. LII.

X E N O P H O N.

N. I.

EDITIONES OPERVM.

XENOPHONTIS Cyripaedias Libri VIII, Anabaseos Libri VII, Apomnemeumaton Libri IV, Venatoria; Lacedaemonum et Atheniensium Respublicae; Oeconomica; Hieron; Symposium; De Graecorum gestis. Omnia Graece, *Florentiae, in aedibus Phil. Iuntae, 1516, fol.*

— Opera, quae extant, omnia, Graece, nunc primum a *Seb.* CASTALIONE a mendis repurgata, et accuratissime recognita, cum Graeco rerum gestarum Indice, *Bas. apud Isingrinium, 1540, 8. Voll. II.*

— Opera, quae extant, omnia, Graece, multorum veterum Exemplarium ope, quorum bonam partem Bibliotheca Viri Illustris *Huldr.* FVGGERI suppeditauit, a multis mendorum sordibus purgata; Accedunt huic Editioni Epistolarum XENOPHONTIS fragmenta et *Henr.* STEPHANI annotationes in XENOPHONTEM, *exc. Henricus Stephanus, Illustris Viri Huldrici Fuggeri typogr. 1561, fol.*

— Opera, quae extant, Graece, cum Annotationibus *Henr.* STEPHANI multum locupletatis. Editio secunda, *exc. Henr. Stephanus, 1581, fol.*

— Opera, quae extant, omnia, Graece et Latine, *Ioh.* LEVENKLAVIO interprete, et cum eiusdem Annotationibus, *Bas. per Thomam Guarinum, 1569, fol.*

— Opera, quae extant, omnia, Graece, cum Latina versione *Ioh.* LEVNCLAVII castigata, Chronologia Xenophontea *Henr.* DODWELLI et IV Tabulis geographicis, edente *Eduardo* WELLS, *Oxonii, e Theatro Sheldoniano, 1703, 8. cum fig. Voll. V.*

— Opera sequentia, Latine: Paedia Cyri, *Franc.* PHILELPHO interprete; De Venatione Libellus, *Omnib.* LEONICENO interprete; De Republica Lacedaemoniorum, *Franc.* PHILELPHO interprete; Oratio de Agesilai laudibus, *eodem* interprete; Apologia pro Socrate, per *Leonardum* ARETINVM e Graeco traducta; Opuscu-

Opusculum de Tyrannide ab *eodem* traductum, *Bononiae, per Bened. Hectorem,* 1502, *fol.*

—— Opera eadem, Latine, eaedemque versiones, *sine indicio anni et loci impressionis,* 8.

N. II.

SCRIPTA SEPARATIM EDITA.

XENOPHONTIS Cyri-Paediae Libri VII, et Cyri Anabaseos Libri VII, Graece, *Halae Suev. sine mentione typogr.* 1540, 8.

—— de Cyri Institutione Libri VIII, Graeca recognouit, cum Codice MSto Oxoniensi et omnibus fere libris editis contulit, plurimis in locis emendauit, Versionem Latinam reformauit, Obseruationibus suis, Tabula Geographica, binisque Dissertationibus praemissis auxit et illustrauit, Notas *Henr.* STEPHANI, *Ioh.* LEVNCLAVII, *Aem.* PORTI, et *Marc. Ant.* MVRETI recensitas et castigatas, Variantium Lectionum delectum, Indicesque necessarios adiunxit *Thom.* HVTCHINSON, *Oxonii, e Theatro Sheldoniano,* 1727, 4.

La Cyropedie, ou l' Histoire de Cyrus, traduite du Grec de XENOPHON, *par* François CHARPENTIER, *à Amst. chez Jean de Ravesteyn,* 1661, 8.

XENOPHONTIS de Cyri Expeditione Libri VII, Graeca recognouit, cum Codicibus MStis et omnibus fere libris editis contulit, plurimis in locis emendauit, versionem Latinam reformauit, Obseruationibus suis, Tabula geographica et Dissertatione auxit et illustrauit, Notas *Henr.* STEPHANI, *Ioh.* LEVNCLAVII, *Aem.* PORTI, et *Marci Ant.* MVRETI recensitas et castigatas, variantium Lectionum delectum Indicesque necessarios adiunxit *Thom.* HVTCHINSON, *Oxonii, e Theatro Sheldoniano,* 1735, 4.

La Retraite des dix mille de XENOPHON, *ou l' Expedition de Cyrus contre Artaxerxes, de la Traduction de* Nicolas PERROT, *Sieur d'* ABLANCOVRT, *avec des Remarques. Nouvelle Edition,* à Paris, *chez la Veuve Barbin et Christ. David,* 1706, 8.

XENOPHONTIS Omissa, quae et Graeca gesta appellantur, Graece.

v. cum *Geo.* GEMISTO et HERODIANO, *Venet. ap. Aldum,* 1503, *fol.*

L'Histoire Grecque de XENOPHON, *ou la Suite de* THVCYDIDE, *de la Traduction de* Nicolas PERROT, *Sieur d'* ABLANCOVRT, *nouvelle Edition où l' on a mis les Notes sous le Texte.*

C' est le Tome II *de l' Histoire de* THVCYDIDE *de la même traduction,* à Amst. 1713, 12.

XENOPHONTIS de Republica Atheniensium Libellus, Graece, cum optimis exemplaribus sedulo collatus, *Lugd. Bat. ex offic. Bonav. et Abrah. Elzevir,* 1628, 8.

—— *Republic derer Athenienser, Griechisch und Teutsch, mit Philosophischen und Philologischen Anmerckungen, nebst dessen Leben von* Ioh. Heinr. WACKER, *Dreßden und Leipzig, bey G. C. Walther,* 1744, 8.

XENOPHONTIS memorabilium Socratis Dictorum Libri IV, Graece et Latine, cum variis Lectionibus nonnullis in fine adiectis. *Eiusdem* Apologia SOCRATIS, ex versione *Ioh.* LEVNCLAVII castigata. [Studio *Eduardi* WELLS.] *Oxonii, e Theatro Sheldoniano,* 1690, 8. *maj.*

—— Iidem Libri IV, Graece. Recensuit, emendauit, illustrauit et Indicem adiecit *Ioh. Aug.* ERNESTI, *Lips. ap. Mich. Turpium,* 1738, 8.

— Iidem Libri IV, Graece et Latine, cum Notis integris *Ioh. Aug.* ERNESTI, *aliorumque* selectis, nunc variis, etiam nouis, Obseruationibus adaucti et illustrati. Huic editioni accedunt Capitum, Verborum et Phrasium Indices locupletissimi, *Oxonii, e Theatro Sheldoniano*, 1741, *8. maj.*

— Hercules ex Libro II, de dictis et factis SOCRATIS, Graece, cum versione Latina et Notis *Mich.* NEANDRI.

v. in NEANDRI Opere aureo, *Lips.* 1577, 4. P. I, p. 57, seq.

— Hercules, Graece et Latine, ex interpretatione *Ioh.* LEVNCLAVII, *Helmest.* 1670, 4.

Les Choses memorables de SOCRATE, *Ouvrage de* XENOPHON, *traduit de Grec en François par* Franc. CHARPENTIER, à Amst. *chez Etienne Roger*, 1699, 8.

XENOPHONTIS Apologia SOCRATIS, Graece et Latine.

v. cum *Eiusd.* Apomnemeumaton Libris IV, ed. ab *Eduard* WELLS, *Oxon.* 1690, 8.

XENOPHONTIS Sympofium, Latine, *Iano* CORNARIO interprete.

v. in *I.* CORNARII Libello de Conuiviis veter. Graecor. *Bas.* 1548, 8. p. 147, seq.

— Oeconomicus Liber. Accessere fragmenta Oeconomicorum CICERONIS, Graece et Latine, [studio *Eduardi* WELLS,] *Oxonii, e Theatro Sheldon.* 1703, 8.

— Idem Liber, Latine, *Raph.* (MAFFEO) *Volaterrano* interprete.

v. ad calcem *Eius* Commentarior. vrbanor. *Bas.* 1530, *fol.* et 1603, *fol.* pag. 1468, seq.

XENOPHON *vom Hauswesen, Griechisch und Teutsch, übersetzet von* Barthold Heinrich BROCKES, *mit einer Vorrede* Ioh. Alb. FABRICII, *nebst den wenigen Stücken, die aus der Lateinischen Uebersetzung* CICERONIS *übrig sind*, Hamb. *bey Koenig und Richter*, 1734, 4.

XENOPHONTIS de Agesilao Rege, Oratio, Graeca recognouit, cum Codice MSto Harleiano et omnibus fere libris editis contulit, plurimis in locis emendauit, Versionem Latinam reformauit, Obseruationibus suis auxit et illustrauit, Notas *Henr.* STEPHANI, *Ioh.* LEVNCLAVII, *Aem.* PORTI recensitas et castigatas, variantium Lectionum delectum Indicesque necessarios adiunxit *Thomas* HVTCHINSON.

v. cum CYRI Expeditione ab *eodem* ed. *Oxon.* 1735, 4.

Eloge d' Agesilaus, traduit du Grec de XENOPHON, *par* François CHARPENTIER.

v. *avec la Cyropedie, traduite par le même, à Amst.* 1661, 8.

XENOPHONTIS Hieron, siue Tyrannus, Latine, *Desid.* ERASMO, *Roterod.* interprete.

v. in ERASMI Opp. T. IV, p. 643, seq.

— *Hieron, ou Portrait de la Condition des Rois, en Grec et en François de la Traduction de* Pierre COSTE, à Amst. *chez Henr. Schelta*, 1711, 8.

— Hieron, *oder die wahre Beschaffenheit des koeniglichen Lebens, aus dem Griechischen übersetzet, von* Maximilian Rudolph HELVETIVS; *Nebst beygefügtem Anhang von dem Nutzen dieses Gespraechs, und einer Vorrede* Chr. Gottlieb SCHWARZENS, *Nürnb. bey I. A. Schmidt*, 1736, 4.

XENOPHONTIS Libellus de Re Equestri, Latine, *Ioach.* CAMERARIO interprete.

v. cum CAMERARII Libello de tractandis Equis et aliis, *Tub.* 1539, 8.

XENOPHONTIS Epistolarum fragmenta, Graece.

v. ad calcem Opp. *ap. H. Stephan.* 1561, *fol.*

Episto-

Epistolae aliae V, XENOPHONTI tributae, Graece et Latine, ex versione et cum Notis *Leonis* ALLATII

v. inter SOCRATIS et Socraticorum Epistolas, *Paris.* 1637, 4. num. 15, 18, 19, 21, 22.

—— Epistolae X, Latine.

v. in STANLEII Histor. Philosoph. Latine versa, *Lips.* 1711, 4. p. 221, seq.

XENOPHONTIS [vt placet non nullis] Liber de Aequiuocis, Latine, cum *Ioh.* ANNII Commentariis.

v. cum BEROSO et aliis Scriptis a *Ioh.* ANNIO, *Viterb. Venet. ap. Benardinum* 1498, 4. *Lugd.* 1555, 12. *Viteb.* 1612, 8. etc.

N. III.

SCRIPTA XENOPHONTEM ILLVSTRANTIA.

Ioh. CASELII Proëmium in explicationem XENOPHONTIS Cyropaedias.

v. in *Ioh. Chr.* KIESEWETTERI Collectione Caselianorum, *Ienae*, 1707, 8.

Nicolas FRERET *Observations sur la Cyropedie de* XENOPHON, *principalement par rapport a la Geographie.*

v. *les Memoires de l' Acad. des Inscript.* l'Edit. *de la Haye*, T. VI, p. 340. T. X, p. 678.

Claude FRAGVIER *Dissertation sur la Cyropedie de* XENOPHON.

v. *les Memoires de l' Acad. des Inscript.* Tom. III, p. 58.

Antoine BANIER *sur la Cyropedie et sur l'Histoire de Cyrus.*

v. *les Mêmes* Tom. IX, pag. 1.

Chronologia Cyri vitae et regni ex XENOPHONTIS Cyropaedia depromta.

v. in Miscell. Obseruatt. crit. in Auctor. veter. et recent. Vol. I, Tom. I, pag. 61-67. *Amst*, 1732, 8.

Obseruationes in XENOPHONTEM.

v. in Miscell. Obseruatt. crit. in Auctor. *Amst.* 1732, 8. Voll. III, Tom. III, p. 426-432. Vol. V, Tom. III, p. 49. Vol. VI, Tom. I, p. 292. T. II, p. 338.

Petri HORREI Obseruationes criticae in Cyropaediam.

v. in *Eiusdem* Obseruatt. crit. p. 515-532. *Leouard.* 1736, 8.

Geo. d' ARNAVD Animaduersiones aliquot ad XENOPHONTIS Anabaseos Lib I, II, III.

v. in *Eiusd.* Specimine Animaduersion. crit. pag. 171-177. *Harlingae*, 1728, 8.

Iac. PALMERII Exercitationes ad XENOPHONTIS Hellenica.

v. in *Eiusd.* Exercitatt. in Auctor. Graec. pag. 60-77. *Vltrai.* 1694, 4.



SE-

SECTIO III.

SCRIPTORES GRAECI, A PLATONE, VSQVE AD TEMPORA NATI CHRISTI.

§. I.

PLATO.

N. I.

EDITIONES OPERVM.

PLATONIS Opera omnia, quae extant, Graece et Latine. *Marf.* FICINO interprete. Graecus contextus quam diligentiſſime cum emendatioribus Exemplaribus collatus eſt; Latina interpretatio a quam plurimis ſuperiorum editionum mendis expurgata; Argumentis perpetuis et Commentariis quibusdam *eiusdem Marſ.* FICINI, iisque nunc multo emendatius, quam antehac editis, totum opus explanatum eſt atque illuſtratum, *Frf. ap. Claud. Marnium et hered. Ioh. Aubrii, 1602, fol.*

— Opera, Latine, *Marſ.* FICINO interprete, *Florentiae, per Laur. Venetum, Editio perantiqua, ſine mentione temporis impreſſionis, fol.*

— Opera Latine a *Marſ.* FICINO traducta, adiectis ad eius vitae et operum enarrationem Axiocho, a *Rud.* AGRICOLA, et Alcyone ab *Auguſtino* DATHO, tralatis, *Pariſ. in aedibus Aſcenſianis, 1522, fol.*

— Opera omnia, Latine, ex Translatione *Marſ.* FICINI, emendatione et ad Graecum Codicem collatione *Sim.* GRYNAEI nunc recens ſumma diligentia repurgata, *Baſ. in offic. Frobeniana, 1532, fol.*

Opere di PLATONE, *tradotte da Dardi* BEMBO, *Gentiluomo Veneziano, cogli argomenti e Note del* SERANO, Venetia, *preſſo Giuſeppe Bettinelli, Vol. I, II, 1742, Vol. III, 1743, 4.*

Les Oeuvres de PLATON, *traduites en François avec des Remarques et la Vie de ce Philoſophe, avec l'expoſition des principaux dogmes de Sa Philoſophie,* [par *Andre* DACIER] II, Tomes, *à Paris, chez Iean Aniſſon, 1699, 12. maj. Voll. II.*

N. II.

SCRIPTA SEPARATIM EDITA.

PLATONIS Phaedo, ſiue Dialogus, de animae immortalitate, Graece et Latine. Verſionem *Marſ.* FICINI emendauit, Dialogum ex ipſo PLATONE illuſtrauit et Commentationes philoſophicas adiecit *Ioh. Henr.* WINKLER, *Lipſ. ſumt. Caſp. Fritſch, 1744, 8.*

— *Le Phedon, ou de l'immortalité de l'ame, avec des Remarques.*

v. *Les Oeuvres de* PLATON, *traduits par Andre* DACIER, T. II, p. 124, ſeq.

PLATONIS Sympoſium, ſiue de Amore Dialogus, Latine, *Iano* CORNARIO interprete.

v. in

v. in CORNARII Libro de Conuiuiis Veterum Graecor. p. 49, *Baf. 1548, 8.*

PLATONIS Charmides, de Temperantia, Latine versus ab *Angelo* POLITIANO.

v. in *Ang.* POLITIANI Opp. *Baf. 1553, fol.* pag. 449, seq.

PLATONIS de Rebuspublicis, siue de Iusto Libri X, a *Ioh.* SOZOMENO e Graeco in Latinum, et ex Dialogo in perpetuum sermonem, redacti, additis Notis et argumentis, *Venetiis, ex typograph. Andr. Muschii, 1626, 4.*

La Republique de PLATON, *ou du Iuste et de l'Iniuste, traduit par Mr.* DE LA PILLONIERE, *Londres, aux fraix du Traducteur, 1726, 4. mai.*

TIMAEI *Locri* opusculum de anima mundi, id est Natura, Graece cum Latina *Lud.* NOGAROLAE, et *Ioh.* SERRANI argumento et Notulis.

v. inter GALEI Opuscula Mythologica, pag. 543, seq. *Amst. 1688, 8.*

—— Idem Opusculum, Latine, ex eadem versione.

v. in STANLEII Histor. Philosoph. Latine, *Lipf. 1711, 4.* p. 802, seq.

—— Idem Opusculum, Latine, *Geo.* VALLA interprete.

v. inter varia Scripta, *Geo.* VALLA interprete, *Venet. 1498, fol.*

* Cum ex TIMAEI *Locri* Libello Plato Timaeum suum concinnauerit. v. FABRICII B. G. Lib. III, cap. I, pag. 22. et TIMAEVS Platoni a multis σύγχρονος habeatur, TIMAEI Libellum huc referre visum est.

PLATONIS Timaeus, a CHALCIDIO translatus, et *eiusdem* Commentario illustratus, adiunctis PLATONIS Graecis, et Latina CICERONIS interpretatione. Emendatus ex veteribus Libris et animaduersionibus illustratus a *Ioh. Alb.* FABRICIO, Notae *Ioh.* MEVRSII integrae ad calcem subiunctae sunt.

Accessit Tomo II operum S. HIPPOLYTI a *Ioh. Alb.* FABRICIO edit. *Hamb. 1718, fol.* pag. 225, seq.

—— Idem, Latine, interprete CHALCIDIO, et cum *eiusdem* Commentario, *Ioh.* MEVRSIVS recensuit, denuo edidit et Notas addidit, *Lugd. Bat. ex offic. Iusti Colsteri, 1617, 4.*

PLATONIS Epistolae XIII, Graece.

v. in Collectione Epistolar. Graecar. *Venet. ap. Aldum, 1499, 4.*

—— Eaedem, a *Petro* RAMO Latinae factae, et dialecticis rerum Summis breuiter expositae. Editio Secunda, *Parif. ex typogr. Matthaei Dauidis, 1552, 4.*

—— Epistolae IV, Graece et Latine.

v. in STANLEII Histor. Philosoph. Latine, *Lipf. 1711, 4.* pag. 322, seq.

* Duas priores ex MSS. primus protulit *Gottfr.* OLEARIVS in Diss. de Scriptis SOCRATIS; Posteriores vero duas in vnam contractas, ANTISTHENI potius, quam PLATONI, tribuit, et exhibet, *Leo* ALLATIVS, in Epistolis Socraticor. pag. 23, seq.

—— Epistolae XIII, a *Petro* RAMO Latine factae, et dialecticis rerum summis breviter expositae.

v. vna cum *Petri* RAMI Praelectionibus in CICERONIS Orationes consulares, pag. 359, *Baf. 1575, 4.*

PLATONIS Epigrammata quaedam.

v. ap. LAERTIVM III, 29, seq. APVLEIVM in Apologia, GELLIVM XIX, 11. in Anthologia veterum Epigrammatum, in STANLEII Histor. Philosoph. Latine, *Lipf. 1711, 4.* pag. 324, seq.

PLATONIS Testamentum.

v. ap. LAERTIVM III et in STANLEII Histor. Philosoph. Latine, *Lipf. 1711, 4.* pag. 312.

N. III.

SCRIPTA DVBIA, VEL SVPPOSITA PLATONI.

PLATONIS Alcyon.

v. inter LVCIANI Opera.

— Idem Dialogus, Latine, *Augustino* DATHO interprete.

Praemittitur PLATONIS Operibus, *Parif. ap. Afcenfium*, *1522*, *fol.*

PLATONIS Axiochus, f. Liber de morte non metuenda, Latine, fub Titulo: XENOCRATIS, Philofophi Platonici, Liber de morte, translatus a *Marf.* FICINO.

v. cum IAMBLICHO, et aliis Opufculis, Latine, *Venet. ap. Aldum*, *1497*, *fol.* et in FICINI Opp. T. II, p. 1965, feq.

— Idem, Latine, *Rud.* AGRICOLA interprete, *Baf. in offic. Adae Petri*, *1518*, 4.

— Idem Dialogus, Latine, *Rud.* AGRICOLA interprete.

Praemiffus eft PLATONIS Opp. *Parif. ap. Afcenfium*, *1522*, *fol.*

— Idem, Latine, *Ioh.* PHILONIO interprete.

Acceffit *Ioh.* PHILONII Tiliano, f. de fcientia bene moriendi Libro, *Baf. per Oporin.* *1553*, *8.*

(*) Idem Dialogus, Graece, cum Latina verfione et notis *Ioh.* CLERICI, exftat fub nomine AESCHINIS Socratici, inter *huius* Dialogos a *Ioh.* CLERICO editos, *Amft.* *1711*, *8.* vid. fupra §. LII.

PLATONIS Definitiones, Latine, *Marf.* FICINO interprete, fub SPEVSIPPI nomine editae.

v. in *Marf.* FICINI Opp. *Baf.* *1561*, *fol.* T. II, pag. 1962.

PLATONIS, feu potius *incerti Auctoris*, Dialogus, an virtus doceri poffit? Latine.

v. poft STOBAEI Sententias a *Conr.* GESNERO Latine redditas, *Tig.* *1559*, *fol.* p. 628.

* Idem Dialogus occurrit inter AESCHINIS Socratici Dialogos, a *Ioh.* CLERICO editos, *Amft.* *1711*, *8.* vid. fupra §. LII.

PLATONIS, feu potius *incerti Auctoris*, Dialogus de Iufto.

v. poft STOBAEI Sententias, a *Conr.* GESNERO Latine redditas, *Tig.* *1559*, *fol.* pag. 630.

N. IV.

SCRIPTA PLATONEM ILLVSTRANTIA ET DE PHILOSOPHIA PLATONICA.

ALCINOI Introductio ad PLATONIS dogmata, Graece.

Adiecta eft APVLEII Operibus, *Venet. ap. Ald.* *1521*, *8.*

— Idem Liber, Graece et Latine. Acceffit Platonicorum aliquot, qui fuperfunt, Auctorum Graecorum et Latinorum, Syllabus Alphabeticus, *Oxoniae*, *typis Lichfieldianis*, *1667*, *8.*

— Idem Liber, Latine ab *Epifcopo Tropienfe* conuerfus.

v. in APVLEII Opp. *Vicentiae*, *14. 8*, *fol.*

* Haec translatio inepta dicitur in Titulo ad APVLEII Opera, *Venet. ap. Ald.* *1521*, *8.*

— Idem Liber, Latine, interprete *Marf.* FICINO.

v. cum IAMBLICHO, et aliis opufculis, *Venet. ap. Aldum*, *1497*, *fol.* et in *Marf.* FICINI Opp. T. II, p. 1946, feq.

— Idem Liber, Latine denuo redditus.

v. in STANLEII Hiftoria Philofoph. Latine, *Lipf.* *1711*, 4. p. 326, feq.

ALBINI, Platonici, Introductio in PLATONIS Dialogos, Graece et Latine, *Ioh.*

Ioh. Ant. WINCKLERO interprete, cum Notis.

v. in FABRICII Bibliotheca Gr. Lib. III, cap. II.

PROCLI, Successoris Platonici, in PLATONIS Theologiam Libri VI, per *Aemilium* PORTVM ex Graecis facti Latini, et ex Bibliotheca Gottorpiana Graece et Latine nunc primum editi. Accessit MARIANI *Neapolitani* Libellus de Vita PROCLI. Item Conclusiones LV secundum PROCLVM, quas olim Romae PICVS *Mirandula* disputandas exhibuit, *Hamb. et Frf. apud Rulandios, 1618, fol.*

APVLEII de Habitudine doctrinarum et natiuitate PLATONIS Philosophi.

v. inter Opp. APVLEII.

Geo. GEMISTI, PLETHONIS, Zoroastreorum et Platonicorum Dogmatum compendium.

v. infra Articul. *Geo.* GEMISTVS, PLETHO.

Marf. FICINI Theologiae Platonicae, s. de Immortalitate animorum ac aeterna felicitate, Libri XVIII.

v. in *Eius* Opp. T. I, p. 82, seq.

—— Compendium Theologiae Platonicae.

v. ibid. T. I, p. 690, seq.

—— Epistola de Philosophia Platonica.

v. ibid. pag. 761.

—— De Platonicorum Contemplationibus.

v. ibid. pag. 875, seq.

—— In omnia PLATONIS Opera Epitomae, seu Argumenta, Commentaria, Collectanea, et Annotationes.

v. in *Marf.* FICINI Opp. *Baf. 1561, fol.* T. II, p. 1129, seq.

Hier. BENIVIENI Hymnus in Amorem, juxta mentem Platonicorum, ex lingua Italica translatus.

v. in STANLEII Histor. Philosoph. Latine, *Lipf. 1711, 4.* pag. 372, seq.

Ioh. PICI Differtatio Platonica, qua explicatur *Hieron.* BENIVIENI Hymnus in Amorem, ex Italico translata.

v. in STANLEII Hist. Philosoph. p. 357, seq.

TIMAEI Sophistae Lexicon Platonicum, Graece.

v. in Bibliotheca Coisliniana, pag. 477, seq.

Ioh. Bapt. BERNARDI Seminarium Philosophiae Aristotelicae et Platonicae.

v. infra sub ARISTOTELE,

Ludov. DE MORAINVILLIER d'ORGEVILLE Examen Philosophiae Platonicae, *Marclouii, apud Ant. de la Mare, 1650, 8.*

René RAPIN *Comparaison de* PLATON *et d'* ARISTOTE.

v. les Oeuvres de RAPIN T. I, p. 280, seq.

Ant. POSSEVINI Tractatio de Philosophia Platonica.

v. in *eius* Bibliotheca Selecta, T. II, p. 18.

Andr. Chr. CLEEMANN Differtatio de necessitate ΘΕΙΟΥ ΤΙΝΟΣ ΛΟΓΟΥ ex Sententia Socraticorum ad L. PLATONIS in Phaed, c. VII, 50, *Misenae, 1746, 4.*

Marsilii FICINI Excerpta ex Graecis PROCLI Commentariis in Alcibiadem PLATONIS primum, Latine, sub titulo: De anima ac Daemone, Sacrificio et Magia.

v. cum IAMBLICHO, et aliis Opusculis, *Venet. ap. Aldum, 1497, fol.* et in *Marf.* FICINI Opp. *Baf. 1561, fol.* T. II, p. 1908.

—— Excerpta ex PROCLO in Rempublicam PLATONIS.

v. in *Marf.* FICINI Opp. T. I, p. 937.

Iani BIRCHERODII Schediasma in PLATONIS Dialogum de Vniuersi natura, vel, vti inscribitur, Timaeum, de nouo orbe non nouo, *Altd. 1683, 4.*

Variantes Lectiones in PLATONIS Timaeum.

v. in Miscell. Obseruatt. Voll. II, Tom. III, pag. 410.

Claude Matthieu OLIVIER *Differtation sur le Critias de* PLATON, *ou l' on prou-*

prouve, que l' Histoire de l' Isle Atlantique n' est, que l' Histoire des Juifs deguisée. v. *la Continuation des Memoires de Litterature de Albr. Henr. de* SALLENGRE, T. I, p. 19, et suiv.

Barth. BREDELO De Numero, quem PLATO Rebuspublicis fatalem statuit Lib. VIII de Rep. Dissertatio Mathematica, *Lips. 1668*, 4.

§. II.

ISAEVS.

ISAEI Orationes X, Graece.

v. inter Rhetores ALDI, *1513*, *fol.*

—— Eaedem, Graece, cum Latina *Alph.* MINIATI versione.

v. cum ANTIPHONTIS, ANDOCIDIS, et *alior.* Orationibus, *Hanouiae*, *1619*, 8.

§. III.

ARISTIPPVS.

ARISTIPPI Epistolae IV, Graece et Latine.

v. inter *Leon.* ALLATII Epistolas Socraticor. *Paris. 1637*, 4.

§. IV.

ANTISTHENES.

ANTISTHENIS Orationes duae Ἄιας et Ὀδυσσεύς, Graece.

v. inter Rhetores ALDI, *1513*, *fol.* p. 180.

§. V.

DEMOSTHENES.

DEMOSTHENIS Orationes LXII, Graece, cum LIBANII, Sophistae, argumentis, *Venet. in aedibus Aldi*, *1504*, *fol.*

—— Et AESCHINIS Opera; cum vtriusque Auctoris Vita et VLPIANI Commentariis, nouisque Scholiis, ex quarta recognitione Graeco-Latina: Sex Codicum impressorum, et inter hos Parisiensis nuper editi, duorum manuscriptorum, alterius Pannonii, alterius ex Augustana Bibliotheca, fidelissimi collatione, a mendis repurgata, variis Lectionibus adaucta, Annotationibus illustrata, per *Hieron.* WOLFIVM. His recens accedit Vita DEMOSTHENIS ex Parallelis *Andr.* SCHOTTI, *Frf. apud Claud. Marnium et heredes Ioh. Aubrii*, *1604*, *fol.*

—— Orationes de Republica ad populum habitae, Latio donatae a *Ioh. Vinc.* LVCCHESINO, cum Textu Graeco e regione adposito, et Notis criticis et historicis, *Romae*, *ex Typogr. Ant. de Rubeis*, *1712*, 4.

— Ora-

— Orationes Olynthiacae III, Philippica I, contra Aristogitonem II, Latine, *Phil* MELANCHTHONE interprete.

v. inter Orationes et Praefationes MELANCHTHONIS, *Arg.* 1558, 8. Tomo II, pag. 660, seq. et in eod. Tom. II, *Servest.* 1587, 8. p. 660.

— Orationes Olynthiacae tres, et quatuor Philippicae, cum quibusdam aliis, eiusdem argumenti, Graece, *Arg. exc. Theodos. Rihelius*, *sine anno*, 8.

— Olynthiacae Orationes tres, Analysi dialectica, rhetorica, historica, ethica, et politica a *Marco* BEVMLERO illustrata. Accessit earundem Orationum Latina interpretatio *Rod.* COLLINI, *ap. Ioh. Wechelum*, 1585, 8.

Harangues de DEMOSTHENE, *La premiere Philippique; Les trois Olynthiennes, et la Harangue sur la paix, traduites du Grec, avec des Remarques [par Jacques de* TOVRREIL *de l' academie Françoise.]* a Paris, *chez Antoine Dezallier*, 1691, 12.

Les memes Harangues, avec la deuxième et la troisième Philippique, la Lettre de Philippe aux Atheniens et la reponse à cette Lettre. Par le meme, *avec des Remarques;* a Anvers, *chez la Veuve de Barthelemy Foppens*, 1707, 12.

— *Les mêmes.*

v. dans les Oeuvres de Mr. TOVRREIL, *à Paris*, 1721, 4.

DEMOSTHENIS Oratio aduersus AESCHINEM pro Ctesiphonte, Graece.

v. cum AESCHINIS Oratione aduers. Ctesiphontem, *Haganoae*, 1522, 4.

— Eadem, Latine, *Leonh.* ARETINO interprete.

v. in calce Opp. Rhetoricor. CICERONIS, *Paris. ap. Ascensium*, 1511, *fol.*

— Oratio de Rhodiorum libertate, Latine, *Cph.* HEGENDORPHINO interprete.

v. cum *Cph.* HEGENDORPHINI Declamatione in laud. Ebrietatis, *Hagenoae, per Ioh. Secerium*, 1526, 8.

— Oratio I et II, ad Alexandrum, *C. S.* CVRIONE interprete.

v. inter *C. S.* CVRIONIS Epistolas et Oration. *Bas.* 1553, 8. pag. 221.

— Oratio contra Midiam, et LYCVRGI contra Leocratem, Graece et Latine. Recensuit, emendauit, Notasque addidit, *Ioh.* TAYLOR, *Cantabr. Typis academicis*, 1743, 8, *maj.*

DEMOSTHENIS Epistolae VI, Graece.

v. in ALDI Collectione Epistolar. Graecar. 1499, 4.

— Eaedem, Graece et Latine.

v. in DEMOSTHENIS et AESCHINIS Operibus, *Frf.* 1604, *fol.* pag. 189, seq.

Animaduersiones in DEMOSTHENEM.

v. in Miscell. Obseruatt. in Auctor. Vol. II, T. III, p. 354.

Ragionamento di Paolo MANVZIO, innanzi l'Orazione di DEMOSTENE περὶ τοῦ στεφάνου.

v. Miscellanea di Varie Operette, Venez. 1740, 12, T. V, p. 169.

§. VI.

D E M A D E S.

DEMADIS Oratio de Duodecennali, Graece.

v. inter Oratores Graecos, *Venet. ap. Ald.* 1513, *fol.*

— Eadem, Graece.

v. inter Oratores Graecos *Henr.* STEPHANI, 1575, *fol.*

— Eadem, Graece et Latine.

v. cum DINARCHI, LESBONACTIS LYCVRGI et HERODIS Orationibus, a *Iano* GRVTERO ed. *Hanov.* 1619, 8.

§. VII.

AESCHINES, ORATOR.

AESCHINIS Opera, Graece et Latine.
v. cum DEMOSTHENIS Opp. vid. DEMOSTHENES.

AESCHINIS Orationes III, Graece.
v. inter Rhetores ALDI, *1513, fol.*

—— Eaedem, Graece et Latine, interprete *Hieron.* WOLFIO.
v. inter *Henr.* STEPHANI Oratores veteres, *1575, fol.*

—— Eaedem, Graece, cum Versione Latina et Notis *Hieron.* WOLFII.
v. inter Opp. a *Hieron.* WOLFIO edita.

—— Oratio aduersus Ctesiphontem, cum DEMOSTHENIS contraria, Graece editae a *Ioh.* REVCHLINO, *Haganoae, ex Academia Anshelmiana, 1522, 4.*

—— Eaedem Orationes duae, Latine, *Leonh.* ARETINO interprete.
Adiectae sunt CICERONIS Operibus rhetoric. *Parif. ap. Iod. Baditum, 1511, fol.*

Les deux Oraisons d' ESCHINES *et* DEMOSTHENE *pour et contre Ctesiphon, traduites par le* Sr. DV VAIR.
v. *dans les Oeuvres du* Sr. DV VAIR, *à Rouen, 1612, 8.* p. 532.

AESCHINIS Epistolae XII, Graece.
v. in ALDI Collectione Epistolar. Graec. *Venet. 1499, 4.*

—— Eaedem, Graece et Latine, interprete *Hieron.* WOLFIO.
v. inter AESCHINIS et DEMOSTHENIS Opp. *Frf. 1604, fol.* p. 205, seq.

§. VIII.

HYPERIDES.

HYPERIDIS Oratio, quae superest, vnica.
v. inter Orationes DEMOSTHENIS, Num. XVII.

§. IX.

DIOGENES CYNICVS.

DIOGENIS Epistolae XXVII, Graece.
v. in ALDINA Collectione Epistolar. Graecar. *Venet. 1499, 4.*

—— Epistolae XXIX, Graece et Latine, *Eilh.* LVBINO interprete.
v. inter Epistolas Graecas ab *Eilh.* LVBINO edit. *Heidelb. apud Commelinum, 1601, 8.*

—— Epistolae XLVII, Latine, *Franc.* ARETINO interprete.
v. cum LVCIANI Opusculis aliquot et BRVTI Epistolis, *Auinione, 1497, 4.* et in *Gilb.* COGNATI Farragine Epistolar. laconicar. *Bas. 1554, 12.* p. 124. et in *Ioh.* BVCHLERI Thesauro Epistolar. lacon. *Colon. 1607, 12.* pag. 447.

—— Epistolae XV, Latine.
v. inter Epistolas Principum, *Venet. 1574, 8.* et *Arg. 1593, 8.*

§. X.

§. X.

L Y C V R G V S.

LYCVRGI Oratio aduersus Leocratem, Graece.

v. inter Rhetores Graecos ALDI, *Ven.* 1513, *fol.* et inter *Henr.* STEPHANI Oratores veteres, 1575, *fol.*

—— Eadem, Graece et Latine, *Ioh.* LONICERO interprete.

v. cum aliis Orator. Graecis, *Hanouiae,* 1619, *8.*

—— Eadem, Graece et Latine, recensuit, emendauit, Notasque addidit, *Ioh.* TAYLOR.

v. vna cum DEMOSTHENIS Oratione contra Midiam, ab *eodem* ed. *Cantabr.* 1743, *8.*

§. XI.

C H I O N.

CHIONIS Epistolae XVII, Graece.

v. in Collectione Aldina Epistolar. Graec. *Ven.* 1499, *4.*

§. XII.

A R I S T O T E L E S.

N. I.

EDITIONES OPERVM.

ARISTOTELIS Opera, vna cum Scriptis THEOPHRASTI, et PHILONIS Libro de mundo, atque Historia philosophica, GALENO adscripta, Graece, *Venet. apud Aldum,* 1495-1498, *fol. Voll. V.*

—— Opera, quaecunque impressa hactenus extiterunt, omnia, summa cum vigilantia excusa, Graece, per *Des.* ERASMVM, *Roterod.* Bas. *ap. Ioh. Bebelium,* 1531, *fol.*

—— Opera omnia, Graece et Latine, doctissimorum virorum interpretatione et Notis emendatissima, et nunc tandem in IV Tomos distributa. *Guil.* DV VALLIVS, Regis Christianissimi Consiliarius et Medicus, tertio recognouit, Synopsin Analyticam adiecit, nouis disquisitionibus, Notis, et Appendicibus, illustrauit, *Paris. ap. Ioh. Billaine, Simeon Piget, et Fred. Leonard,* 1654, *fol. Voll. IV.*

—— Opera, Latine versa, partim e Graeco, partim Arabico, per viros lectos et in vtriusque linguae prolatione peritos, iussu Imperatoris Friderici II, *Venet. per Greg. de Gregoriis, expensis Bened. Fontanae,* 1496, *fol.*

—— Opera, Latine, summo studio emaculata, et ad Graecum exemplar diligenter recognita ab *A. Iac.* MARTINO, *Lugd. ap. Steph. Michaelem,* 1578, *fol. Voll. II.*

Ioh.

* * *

Ioh Bapt. BERNARDI Seminarium totius Philosophiae Aristotelicae et Platonicae, Opus nouum et admirabile, omni hominum generi perquam vtile, quod clarissimorum Philosophorum Graecorum, Latinorum, Arabum, Quaestiones, Conclusiones, Sententiasque omnes integras et absolutas perspicua methodo digestas complectitur. Tomi III, Editio altera, emendatior, *Lugd. in offic. Iac. Stoer et Franc. Fabri*, T. I, II, *1599*, T. III, *1605*, *fol.*

N. II.

SCRIPTA LOGICA, SEPARATIM EDITA, CVM SVIS COMMENTATORIBVS.

ARISTOTELIS Organum, siue Instrumentum Instrumentorum, aut philosophiae manus, hoc est, Logicae Tractationis omnia, quam diligentissime correcta, et in capita, additis argumentis, distincta, Graece, cum Praefatione *Sim.* GRYNAEI, *Bas. ap. Thom. Guarinum, 1566, 8.*

— Organum, hoc est libri omnes ad Logicam pertinentes, Graece et Latine, *Iulius* PACIVS recensuit, atque ex libris, cum manuscriptis, tum editis, emendauit, e Graeca in Latinam linguam conuertit, tractatuum, capitum et particularum distinctionibus, argumentisque, nec non perpetuis Notis et tabulis Synopticis, illustrauit. Editio secunda, emendata et aucta. Accessit *eiusdem* PACII in vniuersum Organum Commentarius analyticus, nunc primum in lucem editus, *Frf. ap. hered. Andr. Wecheli, Claud. Marnium, et Ioh. Aubrium, 1597, 4. maj.*

Mich. PSELLI Synopsis Organi ARISTOTELICI, Graeco-Latina, nunc primum edita ab *Elia* EHINGERO, *Witteb. ex typographeo Zachar. Lehmanni, 1597, 8.*

ARISTOTELIS Categoriae, Latine, *Paris. a p Ludo. Tiletanum, 1543, 4.*

AMMONII *Hermei* Commentarii in Categorias ARISTOTELIS, Graece.

v. vna cum *Eiusdem* et MAGENTINI Commentar. in ARISTOTELIS Librum *περὶ ἑρμηνείας*, *Venet. ap. Ald. 1503, fol.*

AVGVSTINI Liber de decem Categoriis.

v. in *Eius* Opp. T. I, p. 619, seq. edit. Benedictin. *Antv. 1700, fol.*

* Auctorem huius Libri, AVGVSTINO falso adscripti, potius esse VEGETIVM *Praetextatum*, suspicatur FABRICIVS in Bibl. Gr. Lib. III, c. 6, p. 111, et Editores Benedictini eum ideo inter spuria Tomi I reiecerunt.

Anitii Manlii Seuerini BOETHII in Praedicamenta ARISTOTELIS Libri IV.

v. in BOETHII Operibus, *Bas. 1570, fol.* pag. 113, seq.

ARISTOTELIS Liber *περὶ ἑρμηνείας*, mendis plusculis tersus, opera *Arn.* WOESTEFELDES, Latine, *1508, fol.*

AMMONII *Hermei* Commentaria in Librum *περὶ ἑρμηνείας*; MAGENTINI, Archiepiscopi Mitylenensis, in *eundem* Enarratio; *Mich.* PSELLI Paraphrasis *eiusdem*, omnia Graece, *Venet. ap. Aldum, 1503, fol.*

— Commentarius in Libri ARISTOTELIS de Interpretatione Sectionem II, Graece, cum Latina versione.

v. cum ALEXANDRI *Aphrodis.* Libro de Fato, *Lond. 1658, 8.*

Anitii Manlii Seuerini BOETHII in Librum de interpretatione Commentaria minora et maiora.

v. in

v. in BOETHII Operibus; *Baf. 1570, fol.* pag. 215, feq.

APVLEII Liber de Syllogifmo Categorico.
v. inter *Eiusd.* Opera.

ARISTOTELIS Analytica priora et pofteriora, Latine, *Anitio Manlio Seuerino* BOETHIO interprete.
v. in BOETHII Opp. *Baf. 1570, fol.* pag. 468, feq.

ALEXANDRI, *Aphrodifienfis*, in priora Analytica ARISTOTELIS Commentaria, Graece, *Venetiis, ap. Aldum et Andr. Afulanum, 1520, fol.*

IOANNIS *Philoponi* Commentaria in priora Analytica ARISTOTELIS; MAGENTINI Commentaria in eadem; Libellus de Syllogifmis, Graece, *Venetiis, in aedibus Barth. Zanetti, aere vero et diligentia Ioh. Franc. Trincauelli, 1536, fol.*

Angeli POLITIANI Praelectio in priora ARISTOTELIS Analytica.
v. in *Ang.* POLITIANI Opp. *Baf. 1553, fol.*

THEMISTII Paraphrafis in pofteriora Analytica ARISTOTELIS, Latine, interprete *Hermolao* BARBARO.
v. cum aliis THEMISTII in ARISTOTELEM Paraphrafibus, *Venet. 1502, fol.*

IOANNIS *Philoponi* in pofteriora Refolutoria ARISTOTELIS Commentarium; *Incerti Auctoris* in eadem; EVSTRATII in eadem, Graece, *Venetiis, in aedibus haeredum Aldi, 1534, fol.*

Iac. SCHEGKII de Demonftratione Libri XV, f. Commentarius in pofteriora Analytica ARISTOT. *Baf. per Ioh. Oporin. et Epifcopios, 1564, fol.*

ALEXANDRI *Aphrodifei*, in Topica ARISTOTELIS Commentarii, Graece, *Venetiis, in aedibus Aldi et Andr. Soceri, 1513, fol.*

—— In octo Libros Topicorum, vel de locis fedeque argumentorum ARISTOTELIS Commentatio, Latine nunc primum e Graeco verfa a *Guil.* DOROTHEO, Veneto, *Parifiis, apud Ioh. Roygni, 1542, fol.*

ARISTOTELIS Topicorum Libri VIII, Latine, *Anitio Manlio Seuerino* BOETHIO interprete.
v. in BOETHII Opp. *Baf. 1570, fol.* pag. 662, feq.

—— Topicorum Liber VII, cum ALEXANDRI, *Aphrodifienf.* Commentario, Latine, *M. Antonio* MVRETO interprete.
v. in MVRETI Opp. T. V, p. 443. *Veronae, 1727, feq. 8.*

ALEXANDRI, *Aphrodifienfis*, Commentarius in ARISTOTELEM de Sophifticis Elenchis, Graece, *Venetiis, in aedibus Aldi et Andr. Soceri, 1520, fol.*

ARISTOTELIS Elenchorum Sophifticorum Libri II, Latine, *Anitio Manlio Seuerino* BOETHIO interprete.
v. inter BOETHII Opp. *Baf. 1570, fol.* pag. 733, feq.

N. III.

RHETORICA.

ARISTOTELIS de Rhetorica, feu arte dicendi, Libri III, Graece et Latine, contextu Graeco ad Exemplaria felectiora emendato; Latino, paraphrafi, vbi opus, intertexto, vtroque etiam in particulas diftincto, margini inferiori adfcriptis locis Auctoris, ex ipfo citatis, vel fimilibus, exteriori adpofita Analytica methodo, cuius Tabulae Synopticae in fua loca diftributae, [ftudio *Theodori* GOVLSTON,] *Lond. typis Eduardi Griffini, 1619, 4.*
Biblioth. Bunav.

*La Rhetorique d'*ARISTOTE, *traduite en François par Mr.* CASSANDRE. *Nouvelle*

velle Edition, à la Haye, *chez Isaac Vaillant*, *1718*, *8*.

ARISTOTELIS Rhetorica ad Alexandrum, Latine, *Franc.* PHILELPHO interprete.

v. cum PHILELPHI Orationibus et aliis Opusculis, *Venet. 1492*, *fol.* fol. 45, seq.

N. IV.

POETICA.

ARISTOTELIS de Poëtica Liber. *Dan.* HEINSIVS recensuit, ordini suo restituit, Latine vertit, et Notas addidit.

Accessi. *Dan.* HEINSII Libro de Tragoedia, *Lugd. Bat.* *1643*, *12*.

—— Ars poëtica, Latine, *Geo.* VALLA interprete.

v. inter Scripta varia, *Geo.* VALLA interprete, *Venet. 1498*, *fol.*

La Poetique d' ARISTOTE, *contenant les Regles les plus exactes*, *pour iuger du Poëme epique et des pieces de Theatre*, *la Tragedie et la Comedie*, *traduite en François avec des Remarques critiques. Par* Andre DACIER, *à Paris*, *chez Claude Barbin*, *1692*, *12*.

Spositione della Poëtica d' ARISTOTELE, *con* Ludov. CASTELVETRO, *del Sig.* Horatio MARTA.

v. Rime et Prose del Sig. Horatio MARTA, *Neapoli*, *1616*, *4*.

N. V.

PHYSICA.

SIMPLICII Commentarii in VIII ARISTOTELIS Physicae auscultationis Libros, cum ipso ARISTOTELIS Textu, Graece, *Venetiis*, *in aedibus Aldi et Andr. Asulani Soceri*, *1526*, *fol.*

IOANNIS, Grammatici, Commentaria in primos quatuor ARISTOTELIS de naturali auscultatione libros, Graece, *Venetiis*, *in aedibus Barth. Zanetti*, *aere vero et diligentia Ioh. Franc. Trincaveli*, *1535*, *fol.*

IOANNIS, Grammatici, cognomento *Philoponi*, Commentaria eadem in Latinum translata a *Guil.* DOROTHEO, *Veneto*, Venetiis, *per Brandinum et Octauianum Scotum*, *1539*, *fol.*

THEMISTII Paraphrasis Physicorum ARISTOTELIS, Latine, interprete *Hermolao* BARBARO.

v. cum aliis THEMISTII Paraphrasibus in libros ARISTOTELIS, *Venet. 1502*, *fol.*

SIMPLICII Commentarii in IV ARISTOTELIS Libros de Coelo, cum Textu eiusdem, Graece, *Venetiis*, *in aedibus Aldi et Andr. Asulani*, *1526*, *fol.*

ARISTOTELES de Coelo, Latine, *Geo.* VALLA interprete.

v. inter varia Scripta, *Geo.* VALLA interprete, *Venet. 1498*, *fol.*

ARISTOTELIS de generatione et corruptione liber, *Augustino* NIPHO, Philosopho Suessano, interprete et expositore, *Venetiis*, *mandato sumtibusque heredum Octauiani Scoti*, *per Bonetum Locatellum*, *1606*, *fol.*

OLYMPIODORI, Philosophi Alexandrini, in Meteora ARISTOTELIS Commentarii, et IOHANNIS Grammatici, *Philoponi*, Scholia in primum Meteororum ARISTOTELIS, Graece, *Venetiis*, *ap. Aldi filios*, *expensis nobilis viri Federici de Turrisanis*, *eorum avunculi*, *1551*, *fol.*

Caelii

Caelii CALCAGNINI Paraphrafis trium Librorum Meteororum ARISTOTELIS.
v. in *Ei. Opp. Baſ. 1544, fol.* p. 427, ſeq.

ARISTOTELIS de Mundo Libellus, Latine, *Gul.* BVDAEO interprete.
v. in BVDAEI Opp. *Baſ. 1557, fol.* T. I, p. 445, ſq.

SIMPLICII Commentaria in III Libros ARISTOTELIS de Anima, Graece.
v. cum aliis nonnullis ALEXANDRI *Aphrodiſ.* et *Mich.* (PSELLI) *Ephcſii*, Venet. *in aed, Aldi. 1527, fol.*

IOANNIS, Grammatici, *Philoponi*, Commentaria in Libros ARISTOTELIS de Anima, Graece, *Venetiis, in aedibus Barth. Zanetti, aere vero et diligentia Ioh. Franc. Trincaueli, 1535, fol.*

THEMISTII Paraphraſis in Libros ARISTOTELIS de Anima, Latine, interprete *Hermolao* BARBARO.
v. cum aliis THEMISTII Paraphraſibus libror. ARISTOTELIS, *Venet. 1502, fol.*

ALEXANDRI, *Aphrodiſienſis*, Enarratio de Anima ex ARISTOTELIS inſtitutione, Latine, interprete *Hier.* DONATO.
v. ibid.

Auguſtini NIPHI Commentarii in Libros III de Anima ARISTOTELIS et AVERROIS, *Venetiis, per Petrum de Quarengiis, Studio et impenſis Alexandri Calcidonii, 1503, fol.*

Iulii CASTELLANII in Libros ARISTOTELIS de intellectu humano, Diſputationes, ſiue fideliſſimi Commentarii, ex doctrina Chriſtianorum Auctorum, ac Philoſophorum antiquorum deſcripti, *Venetiis, 1567, 4.*

ALEXANDRI, *Aphrodiſienſ.* Commentaria in librum de ſenſu et ſenſibili, Graece.
v. cum SIMPLICII Commentar. in ARISTOT. de Anima, et aliis, *Venet. ap. Aldum, 1527, fol.*

Simonis SIMONII in librum ARISTOTELIS de Senſuum Inſtrumentis, et de his, quae ſub Senſum cadunt, Commentarius; *Eiusdem* in Librum de Memoria et Reminiſcentia Commentarius, *Geneuae, Exc. Ioh. Criſpinus, 1566, fol.*

Caelii CALCAGNINI Paraphraſis eiusdem Libri.
v. in *Ei. Opp. Baſ. 1544, fol.* p. 469, ſeq.

Michaelis (PSELLI,) *Epheſii*, Annotationes in Librum de Memoria et Reminiſcentia, Graece,
v. cum SIMPLICII Commentar. in ARISTOT. de Anima, et aliis, *Venet. ap. Aldum, 1527, fol.*

THEMISTII Paraphraſis eiusdem Libri, Latine, *Hermolao* BARBARO interprete.
v. cum aliis THEMISTII Paraphraſibus libror. ARISTOT. *Venet. 1502, fol.*

Sim. SIMONII Commentarius in eundem Librum,
v. cum *eiusd.* Commentario in Ariſtot. de Senſu; *Geneuae, ap. Ioh. Criſpinum, 1566, fol.*

Michaelis (PSELLI,) *Epheſii*, Commentarius in Librum de Somno et Vigilia, Graece.
v. cum SIMPLICII Commentar. in ARISTOT. de Anima, et aliis, *Venet. ap. Ald. 1527, fol.*

THEMISTII Paraphraſis eiusdem Libri, Latine, *Hermolao* BARBARO interprete.
v. cum aliis THEMISTII Paraphraſibus, *Venet. 1502, fol.*

Michaelis (PSELLI,) *Epheſii*, Scholia in Librum de Inſomniis, Graece.
v. cum SIMPLICIO etc. vid. ſupra.

THEMISTII Paraphraſis eiusdem, Latine, interprete *Hermolao* BARBARO.
v. loco modo citato.

Michaelis (PSELLI,) *Epheſii*, Scholia in Librum de Diuinatione per Somnum, Graece.
v. cum SIMPLICIO l. c.

THEMISTII Paraphraſis Eiusdem, Latine, *Hermolao* BARBARO interprete.
v. loco citato.

Franc. SANCHEZ Tractatus de diuinatione per Somnum, ad ARISTOTELEM.

v. inter *Franc.* SANCHEZ Tractatus philosophicos, *Roterod.* 1649, 12. pag. 183, seqq.

ARISTOTELIS de communi animalium motu liber, Latine, *Petro* ALCYONIO interprete.

v. cum ARISTOTELIS Histor. Animal. et aliis, *Paris. ap. Sim. Colinaeum*, 1524, *fol.*

Michaelis (PSELLI,) *Ephesii*, Scholia in Librum de motu animalium, Graece.

v. cum SIMPLICII Commentario in ARISTOT. de anima, *Venet. ap. Aldum*, 1527, *fol.*

— Scholia in Librum de longitudine et breuitate vitae, Graece.

v. cum SIMPLICIO, l. c.

— Scholia in Librum de Iuuentute, Senectute, vita et morte, Graece.

v. cum SIMPLICIO, l. c.

— Scholia in ARISTOTELIS Librum de Iuuentute, Senectute, vita et morte, Graece.

v. cum SIMPLICIO, l. c.

ARISTOTELIS Liber de communi Animalium gressu, Latine, *Petro* ALCYONIO interprete.

v. cum ARISTOTELIS Historia Animalium, et aliis, *Paris. ap. Sim. Colinaeum*, 1524, *fol.*

Michaelis (PSELLI,) *Ephesii*, in ARISTOTELIS Librum de Animalium gressu, Scholia, Graece.

v. cum SIMPLICIO, l. c.

ARISTOTELIS de natura animalium Libri IX, de partibus animalium Libri IV, de Generatione animalium Libri V, THEOPHRASTI de Historia plantarum Libri IX, et decimi principium; *Eiusdem* de caussis plantarum Libri VI, ARISTOTELIS Problemata; ALEXANDRI, *Aphrodisiensis*, Problemata, omnia Latine, *Theod.* GAZA interprete, *Venetiis, in aedibus Aldi et Andr. Asulani*, 1513, *fol.*

— De Historia Animalium Libri IX, de Partibus Animalium et earum caussis Libri IV, de generatione animalium Libri V, *Theod.* GAZA interprete; De communi animalium gressu Liber I, De Animalium motu Liber I, *Petro* ALCYONIO interprete, *Paris. ex offic. Sim. Colinaei*, 1524, *fol.*

— De partibus Animalium Libri IV, Latine, *Theod.* GAZA interprete.

v. cum ARISTOTELIS Historia Animal. et aliis nonnullis, *Venet. ap. Aldum*, 1513, *fol.* et *Paris.* 1524, *fol.*

— de Animalium generatione Libri V, cum IOHANNIS *Philoponi* Commentariis, Graece, *Venetiis, per Ioh. Antonium et fratres de Sabio*, 1526, *fol.*

ARISTOTELIS de Plantis Libri II, Graece.

v. ad calcem Geoponicorum, *Bas.* 1539, *8.*

ARISTOTELIS de coloribus Liber, Latine, *Caelio* CALCAGNINO interprete.

Accessit ACTVARII de Vrinis Libris VII, *Trai. ad Rhen.* 1670, *8.* pag. 411, seq.

ARISTOTELIS de audibilibus, s. de his, quae sub auditum cadunt, Libellus, Graece et Latine, interprete *Ioh.* WALLISIO.

v. in PORPHYRII Commentario ad Harmonica PTOLEMAEI, Tomo III, Opp. *Ioh.* WALLISII, pag. 246-254.

— Idem Libellus, Latine, *Adr.* TVRNEBO interprete.

v. in TVRNEBI Opp. T. II, p. 1, seq.

— Aduersus dogmata XENOPHANIS, ZENONIS, et GORGIAE, Libelli III, Latine, *Arn.* FERRONO interprete, *Lugd.* 1557, *8.*

Variae Lectiones Codicis Bibliothecae Paulinae Lipsiensis, cum *Is.* CASAVBONI editione Libri ARISTOTELIS de XENOPHANE, ZENONE et GORGIA collatae.

v. in FABRICII Bibliotheca Graeca Lib. III, cap. 6, pag. 139, seq.

N. VI.

N. VI.

PHYSIOGNOMICA.

ARISTOTELIS Liber Physiognomicôn, Latine, *Iod.* WILLICHIO interprete, *Witteb. 1538, 8.*

Franc. SANCHEZ in Lib. ARISTOTELIS Physiognomicôn Commentarius.

v. cum *Franc.* SANCHEZ Tractatu, quod nihil scitur, *Roterod. 1649, 12.* pag. 295, seq.

N. VII.

PROBLEMATA.

ARISTOTELIS Problematum Sectiones XXXVIII, Latine, *Theod.* GAZA interprete.

v. cum ARISTOT. Histor. Animal. *Venet. ap. Aldum, 1513, fol.*

—— Problemata, Latine, cum duplici translatione, antiqua, et noua *Theod.* GAZAE, vna cum *Petri de* APONO Commentariis, nouiter in margine quam pluribus annotationibus insignitis, nec non Magistri *Petri de* TVSSIGNANO in eisdem Repertorio, adiunctis insuper ALEXANDRI, *Aphrodisei*, ac PLVTARCHI Problematibus, nouissime recognita, cunctisque mendis et erroribus expurgata, *Venetiis, mandato et expensis Lucae Antonii de Giunta, 1518, fol.*

Ludov. SEPTALII Commentariorum in ARISTOTELIS Problemata Tomi II, cum textu, Graece et Latine, *Francof. ap. hered. Andr. Wecheli, Claud. Marnium* et *Ioh. Aubrium, 1602, fol.*

—— In ARISTOTELIS Problemata Commentaria, ab eo Latine facta. Opus iam primum absolutum, auctum Tomo tertio, nunquam antea edito, *Lugd. Sumt. Claud. Landry, 1632, fol.*

N. VIII.

METAPHYSICA.

ARISTOTELIS Metaphysicorum Libri XIII, Latine, *Ioach.* PERIONIO interprete, *Paris. per Thom. Richardum, 1558, 4.*

Nic. TAVRELLI Synopsis Metaphysices ARISTOTELIS, cum Notis *Iac. Wilh.* FEVERLINI.

v. in FEVERLINI Taurello defenso, *Norimb. 1734, 4.*

N. IX.

ETHICA.

ARISTOTELIS ad Nicomachum Filium, de moribus, quae Ethica nominantur, Libri X, Latine *Ioach.* PERIONIO interprete, cum *eiusdem* Commentariis, *Paris. ap. Ioh. Lud. Tiletanum, 1542, 4.*

—— Moralium Nicomachiorum Libri X, Latine, *Ioh. Bernardo* FELICIANO interprete.

v. inter ARISTOTELIS Opp. moralia, *Lugd. 1560, 12.*

— Ethica contracta, Graece et Latine.
v. in HVBERI Specimine Philosophiae ciuilis, *Franequerae*, *1686*, *8*.

— Ethicorum ad Nicomachum Liber I, Latine, cum explicatione *Audom.* TALAEI.
v. in *Audom.* TALAEI Opp. pag. 647, *Bas.* *1576*, *4*.

Traduction du Livre I, des Ethiques d' ARISTOTE, par *Iacques* DAVY *du* PERRON.
v. *dans les Oeuvres de* PERRON, à *Paris*, *1622*, *fol.* pag. 805.

ANDRONICI, *Rhodii*, Ethicorum Nicomacheorum Paraphrasis, Graece, cum interpretatione Latina *Dan.* HEINSII, cui subiungitur *eiusdem* libellus de Animi Affectionibus, *Cant.exc. Ioh. Hayes*, *1679*, *8*.

Caelii CALCAGNINI Paraphrasis in Librum primum Ethicorum ARISTOTELIS.
v. in CALCAGNINI Opp. *Bas.* *1544*, *fol.* pag. 453, seq.

M. Ant. MVRETI Commentaria in Ethica ARISTOTELIS,
v. in MVRETI Opp. *Veronae*, *1727*, *sq.* *8*. T. V, pag. 1, seq.

ARISTOTELIS Magnorum Moralium Libri II, Latine, *Geo.* VALLA interprete.
v. inter Scripta varia, Latine, a *Geo.* VALLA edita, *Venet.* *1498*, *fol.* et in ARISTOT. Opp. moral. *Lugd.* *1560*, *12*.

— Moralium ad Eudemum libri VII, Latine.
v. inter *Eiusd.* Opp. moralia, *Lugd.* *1560*, *12*.

— de Virtutibus et vitiis Libellus, Latine, *Alex.* CHAMAILLARDO interprete.
v. inter ARISTOTELIS Opp. moral. et polit. *Lugd.* *1560*, *12*.

N. X.

POLITICA.

ARISTOTELIS Politicorum Libri VIII, Graece, ex castigationibus *Petri* VICTORII emendatiores facti, *Frf. ex Typographia Andr. Wecheli*, *1577*, *4*.

— Politicorum Libri VIII, Latine, *Leon.* ARETINO interprete.
v. cum ARISTOTELIS Opp. moral. *Lugd.* *1560*, *12*.

— Politicorum Libri Superstites, Graece et Latine, ex versione *Petri* VICTORII, cura *Herm.* CONRINGII, et cum *eius* ac *Ioh. Guil.* GOEBELII Notis.
v. in CONRINGII Opp. a GOEBELIO edit. T. III, p. 491, seq.

Caelii CALCAGNINI Paraphrasis Politicorum ARISTOTELIS.
v. in CALCAGNINI Opp. *Bas.* *1547*, *fol.* pag. 457.

Herm. CONRINGII Politicorum ARISTOTELIS Paratitla.
v. in *Eiusd.* Opp. T. III, p. 422, edit. GOEBELII.

— Introductio in Politica ARISTOTELIS.
v. ibid. p. 457, seq.

Mich. PICCARTI Argumenta librorum politicorum ARISTOTELIS, cum praefatione de naeuis istius Operis Aristotelici, *Helmst. ap. Geo. Wolfg. Hammium*, *1715*, *4*.

N. XI.

OECONOMICA.

ARISTOTELIS Oeconomica, s. ratio tractandi rem domesticam, Latine, *Gilb.* COGNATO interprete.
v. inter *Gilb.* COGNATI Opuscula, *Bas.* *1547*, *8*. pag. 23, seq.

— Oeconomicorum Libri duo, seu vnus in

in duas partes diuisus, Latine, *Leon.* ARETINO interprete.

v. inter ARISTOTEL. Opp. Moral. et polit. *Lugd.* 1560, 12.

—— Eorundem Oeconomicorum Libri II, Latine, *Bernardino* DONATO interprete.

v. ibid.

—— Eadem, Latine, *Iac. Ludov.* STREBAEO interprete, cum *M. Ant.* MVRETI Annotationibus.

v. in MVRETI Opp. *Veronae*, 1727, *seq.* 8. T. V, p. 422, seq.

N. XII.

OPVSCVLA VARIA.

ARISTOTELIS Scolium, Graece et Latine.

v. inter Poëtas Graecos, *Geneuae*, 1614, *fol.* T. II, pag. 135.

ARISTOTELIS Epistolae VII, Graece.

v. in Collectione Aldina Epistolar. Graecar. *Venet.* 1499, 4.

—— Eaedem, Latine.

v. in STANLEII Histor. Philosoph. Latine, *Lips.* 1711, 4. pag. 440.

—— Epistola ad Alexandrum, qua vniuersam suam retractat Philosophiam, Hebraice et Latine.

v. in BARTOLOCCII Bibliotheca Rabbin. T. I, p. 475, seq.

(Hanc Epistolam ARISTOTELI esse suppositam, nemo non videt.)

§. XIII.

ALEXANDER MAGNVS.

ALEXANDRI M. Epistola breuis ad ARISTOTELEM, Graece.

v. in Collectione Aldina Epistolar. Graecar. *Venet.* 1499, 4. inter Epistolas ARISTOTELIS.

—— Epistolae VII, Latine.

v. in *Gilb.* COGNATI farragine Epistolar. laconicar. *Bas.* 1554, 12. p. 441, sq. et in *Ioh.* BVCHLERI à GLADBACH Thesauro Epistolar. laconicar. *Colon.* 1607, 12. pag. 611, seqq.

—— Epistolae VIIII, Latine.

v. inter Epistolas Principum, *Venet.* 1574, 8. et *Argentinae*, 1593, 8.

§. XIV.

THEOPHRASTVS.

THEOPHRASTI, *Eresii*, Opera omnia, Graece et Latine. *Dan.* HEINSIVS textum Graecum locis infinitis, partim ex ingenio, partim e libris, emendauit, hiulca suppleuit, male concepta recensuit, interpretationem passim interpolauit, *Lugd. Bat. ex Typograph. Henr. ab Haestens*, 1613, *fol.*

—— de Historia Plantarum Libri nouem, et decimi Principium, Graece.

v. inter ARISTOTELIS Opp. *Venet. ap. Ald.* 1495-1498, *fol.*

—— Eadem, Latine, *Theod.* GAZA interprete.

v. cum ARISTOTELIS Histor. Animal. *Venet. ap. Aldum*, 1513, *fol.*

THEO-

THEOPHRASTI de Cauſſis Plantarum Libri VI, Graece.

v. inter ARISTOTELIS Opp. *Venet. ap. Aldum, 1495-1498, fol.*

—— Eadem, Latine, *Theod.* GAZA interprete.

v. cum ARISTOTELIS Hiſtor. Animal. *Venet. ap. Ald. 1513, fol.*

THEOPHRASTI de Lapidibus Liber vnus, Graece.

v. inter ARISTOTELIS Opp. *Venet. ap. Ald. 1495, ſeq. fol.*

—— Idem Libellus, ab *Adr.* TVRNEBO Latine redditus.

v. in TVRNEBI Opp. T. II, p. 27.

—— *Hiſtory of Stones, with an Engliſh Verſion, and critical and philoſophical Notes, including the modern Hiſtory of the Gems etc. by* John HILL, *London, print. for C. Davis, 1746, 8.*

THEOPHRASTI de Ventis Liber vnus, Graece.

v. in Editione Aldina Operum ARISTOTELIS.

—— Idem Liber, ab *Adr.* TVRNEBO Latine redditus.

v. in TVRNEBI Opp. T. II, p. 41.

THEOPHRASTI de Igne Liber vnus, Graece.

v. in Aldina Editione Operum ARISTOTELIS.

—— Idem Liber, Latine, *Adr.* TVRNEBO interprete, et cum *eiusdem* Annotationibus.

v. in TVRNEBI Opp. T. II, p. 33, ſeq.

THEOPHRASTI de Odoribus Libellus, Graece et Latine, *Adr.* TVRNEBO interprete, et cum *eiusdem* Annotationibus.

v. in TVRNEBI Opp. T. II, p. 5, ſeq.

THEOPHRASTI de Vertigine fragmenta, Graece.

v. in Aldina Editione Opp. ARISTOTELIS.

—— Fragmenta ex Libris ſex ſeruata.

v. in PHOTII Bibliotheca, Cod. CCLXXVIII.

—— Notationes morum. *Iſaacus* CASAVBONVS recenſuit, in Latinum ſermonem vertit, et libro commentario illuſtrauit. Editio noua, prioribus melior et auctior, *Brunſu. typis hered. Andr. Dunckeri, 1659, 8.*

—— Characteres Ethici, Graece et Latine, *Iſaaco* CASAVBONO interprete, cum variantibus Lectionibus.

v. inter *Th.* GALE Opuſcula mythologica, *Amſt. 1688, 8. maj.* p. 567, ſeq.

—— Characteres ethici, Graece et Latine, cum Notis ac Emendationibus *Iſaaci* CASAVBONI, et *aliorum.* Accedunt *Iac.* DVPORTI Praelectiones iam primum editae, Graeca cum vetuſtiſſimis MSS. collata recenſuit, et Notas adiecit *Petr.* NEEDHAM, *Cantabr. typis Academicis, 1712, 8. maj.*

—— Characteres ethici, vt *Iſaacus* CASAVBONVS in Latinum ſermonem vertit, et *Petr.* NEEDHAM e MSt. Codd. Graecis Cantabrigiae recenſuit. [Edidit et Praefationem de THEOPHRASTO eiusque Characteribus praemiſit *Frid. Gottb.* FREYTAG,] *Lipſ. litteris I. G. Schniebeſii, 1726, 8.*

—— Characteres, Graece, cum verſione Latina *Iſaaci* CASAVBONI, et Notis *Ioh. Corn.* de PAVW, *Traj. ad Rhen. ap. Ioh. Euelt, 1737, 8.*

—— Characteres, Latine, *Bilib.* PIRCKHEIMERO interprete.

v. in PIRCKHEIMERI Opp. *Frf. 1610, fol.* p. 212, ſeq.

Les Caracteres de THEOPHRASTE, *traduits du Grec. Avec les caracteres ou les moeurs de ce Siecle*, à Paris, *chez Etienne Michallet, 1688, 8.*

Les Caracteres de THEOPHRASTE, *traduit du Grec, avec les Caracteres, ou les moeurs de ce Siecle, par* Jean DE LA BRVYERE, *avec la clef en marge diviſé en trois*

en trois Volumes. Nouvelle Edition, augmentée de La Defense de Jean de la BRVYERE *et de Ses Caractères, par* Pierre COSTE, *à Amst. chez les freres Wetsteins, 1720, 8.*

The Moral Charactres of THEOPHRASTVS *translated from the Greek, with Notes, to which is prefix'd a Critical Essay on Characteristic - Writings, by* Henry GALLY, *London, print. for John Hooke, 1725, 8. maj.*

P. B. A. A. H Ἐξέτασις epistolica de verbo ὑπεϱτιθεσθαι in THEOPHR. Char. proëmio.

v. in Miscell. Obseruatt. in Auctor. Vol. VIII, Tom. III, p. 347.

THEOPHRASTI Metaphysicorum Liber vnus, Graece.

v. in ARISTOTELIS Opp. *Venet. ap Aldum, 1495-1498, fol.*

PRISCIANI, *Lydi*, Expositio in THEOPHRASTVM de sensu, phantasia et intellectu, Latine, interprete *Marsilio* FICINO, et cum *Eius* Commentariis.

v. cum IAMBLICHO, PROCLO, et *aliis, Venet. ap. Ald. 1497, fol.* et in FICINI Opp. T. II, pag. 1801, seq.

THEOPHRASTI Testamentum.

v. ap. LAERT. V, 61. et in STANLEII Histor. Philosoph. *Lips. 1711, 4.* p. 494.

Ioh. MEVRSII Lectiones Theophrasticae, in quibus eorum Librorum, qui supersunt, loca aliquot emendantur.

v. in GRONOVII Thesauro Antiquit. Graec. T. X, p. 647.

§. XV.

AVTOLYCVS *Pitanaeus.*

AVTOLYCI *Pitanaei*, Liber πεϱὶ κινουμένης, Graece et Latine, cura *Conradi* DASYPODII, *Argentor. 1572, 8.*

§. XVI.

DICAEARCHVS.

DICAEARCHI Geographica quaedam, siue de Vita Graeciae; *Eiusdem* Descriptio Graeciae, versibus iambicis ad THEOPHRASTVM, cum Latina interpretatione, atque annotationibus *Henr.* STEPHANI, et *eius* Dialogo, qui inscriptus est, Dicaearchi Sympractor. Additis *Is.* CASAVBONI Annotationibus, *Paris. ap. Henr. Stephanum, 1589, 8.*

—— Eadem, Graece.

v. inter Geographos Graec. ab HOESCHELIO edit. *Aug. Vind. 1600, 8.*

—— Eadem, Graece, cum *Henr.* STEPHANI versione et Notis.

v. in GRONOVII Thesauro Antiquit. Graecar. T. XI, p. 1, seq.

—— Eadem, Graece, cum versione Latina et Notis *Ioh.* HVDSONI, accessit DICAEARCHI fragmentum de monte Pelio, Graece et Latine, interprete *Ioh. Alb.* FABRICIO.

v. inter Geographos Graecos minor. *Ioh.* HVDSONI, Vol. II.

§. XVII.

E V C L I D E S.

N. I.

EDITIONES OPERVM.

EVCLIDIS Opera, Graece et Latine, per *Cunr.* DASYPODIVM, item HERONIS *Alexandrini* Vocabula geometrica, antehac nunquam edita, *Arg. ap. Chr. Mylium, 1571, 8.*

—— quae supersunt, omnia, Graece et Latine, ex Recensione *Dav.* GREGORII, *Oxoniae, e Theatro Sheldoniano, 1703, fol.*

N. II.

SCRIPTA SEPARATIM EDITA.

EVCLIDIS Elementorum Matheseos purae libri XV, et PROCLI Commentariorum libri IV, in primum EVCLIDIS librum. Omnia Graece, edente *Sim.* GRYNAEO, *Bas. apud Ioh. Heruagium, 1533, fol.*

—— Libri VI priores geometricorum Elementorum, Graece, cum interpretatione Latina *Barth.* ZAMBERTI recognita, et *Orontii* FINEI Demonstrationibus, *Paris. ap. Simon. Colinaeum, 1536, fol.*

—— Libri VI priores de geometricis Principiis, Graece et Latine, vna cum demonstrationibus propositionum, absque litterarum notis, veris ac propriis, et aliis quibusdam. Praemissae sunt Algebrae Regulae, Auctore *Ioh.* SCHEVBELIO, *Bas. per Ioh. Heruagium, 1550, fol.*

—— Geometricorum Elementorum libri XV, Latine, *Barth.* ZAMBERTO interprete; CAMPANI in eosdem Commentariorum libri XV; THEONIS in XIII priores Commentariorum libri XIII, *eodem* ZAMBERTO interprete; HYPSICLIS in duos posteriores Commentariorum libri II, *eodem* ZAMBERTO interprete, *Paris. in offic. Henr. Stephani, 1516, fol.*

—— Elementorum Libri XV, vna cum Scholiis antiquis, a *Fed.* COMMANDINO in Latinum conuersi, Commentariisque quibusdam illustrati, *Pisauri, ap. Camillum Francischinum, 1572, fol.*

—— Elementorum geometricorum Libri VI, Graece, cum Latina versione *Ioach.* CAMERARII, quibus adiectae sunt trium priorum librorum demonstrationes a *Maur.* STEINMETZ, *Lips. impr. Ioh. Steinmann, 1577, 8.*

—— Elementa, Libris XV ad germanam Geometriae intelligentiam e diuersis lapsibus, temporum iniuria contractis, restituta, adimpletis, quae hactenus deerant, solidorum regularium conferentiis ac inscriptionibus; Accessit Liber XVI de Solidorum regularium sibi inuicem inscriptorum collationibus; Nouissime collati sunt XVII et XVIII de componendorum, inscribendorum et conferendorum compositorum solidorum inuentis. Auctore *Franc. Flussate* CANDALLA, *Lutetiae, ap. Iac. du Puys, 1578, fol.*

—— Ele-

—— Elementorum Libri XV, breuiter et succincte demonstrati, opera et studio *Is.* BARROW, nunc vicissim reuisi, et cunctis erroribus expurgati, *Osnabr. ap. Ioh. Georg. Schwanderum*, *1676*, *8*.

—— Elementorum Libri XIV, Latine ad faciliorem captum accommodati a *Claud. Franc.* DECHALES.

v. in DECHALES Cursu Mathematico, *Lugd. 1690*, *fol.* T. I, p. 129, seq.

—— Elementorum Liber XIV, Latine, *Geo.* VALLA interprete, cum HYPSICLIS interpretatione.

v. inter Varia Variorum scripta, *Geo.* VALLA interprete, *Venet. 1498*, *fol.*

Elementi geometrici di EVCLIDE, *posti brevemente in volgare da* Guido GRANDI, *in Venezia, per Gio. Batt. Recurti*, *1742*, *8*.

Les quinze Livres des Elemens d' EVCLIDE, *traduicts de Latin en François par* D. HENRION, *Mathematicien*, *Cinquiesme Edition, reveüe*, *corrigée et augmentée*, à Roven, *chez Clement Malassis*, *1649*, *8*.

Les six premiers Livres des Elemens d' EVCLIDE.

v. dans les Oeuvres posthumes de Jacques ROHAVLT, *à la Haye*, *1690*, *8*. T. I, pag. 1, seq.

La 47 Proposition du I Livre des Elemens d' EVCLIDE, *demontrée par les seuls premiers principes et sans le Secours d'aucun autre Theoreme*, *par* Mr. LAMONTRE, *avec des Remarques de* G. G. LEIBNITZ *sur cette demonstration.*

v. dans le Journal des Scavans An. 1691, *d. 2 et 23 Juillet.*

EVCLIDIS Introductio Harmonica, Graece et Latine, interprete *Marco* MEIBOMIO, et cum *eiusdem* Notis.

v. inter MEIBOMII Antiquae Musicae Auctores, *Amst. 1652*, *4*.

—— Eadem, (sub Titulo: CLEONIDIS Musica, cui in quibusdam Codicibus adscribitur,) Latine, *Geo.* VALLA interprete.

v. inter Scripta varia, a *Geo.* VALLA Latine edita, *Venet. 1498*, *fol.*

—— Eadem, Latine, ex versione *Ioh.* PENAE, restituta ab *Ant.* POSSEVINO, ex Codd. MSS. Bibliothecae Vaticanae et *Fului* VRSINI, cum Notis marginalibus.

v. in POSSEVINI Bibliothecae selectae Lib. XV, pag. 224, seq.

—— Sectio Canonis Musici, Graece et Latine, *Marco* MEIBOMIO interprete, et cum *eiusdem* Notis.

v. inter MEIBOMII Auctores Musicae antiquae.

—— Eadem, Latine, *Ioh.* PENA interprete.

v. apud POSSEVINVM, l. c.

§. XVIII.

C R A T E S.

CRATETIS Epistolae XIV, Graece.

v. in Collectione Aldina Epistolarum Graecar. *Venet. 1499*, *4*.

—— Eaedem, Graece et Latine, *Eilh.* LVBINO interprete.

v. in *Eilh.* LVBINI Collect. Epistolar. Graec. *Heidelb. ap. Commelin. 1601*, *8*.

—— Epistolae, Latine, interprete ATHANASIO, *Constantinopolitano*, Archiensi Abbate, edente *Ioh.* STABIO, *Nurmb. per Ambr. Hueber*, *1501*, *4*.

§. XIX.

HERACLIDES *Ponticus.*

HERACLIDAE *Pontici* de Politiis Graecorum Libellus, Graece, cum interpretatione Latina *Nic.* CRAGII.

v. in GRONOVII Thesauro Antiquit. Graec. Tomo VI, p. 2819.

—— De Allegoriis apud HOMERVM.

v. supra inter Commentatores HOMERI.

§. XX.

ARISTOXENVS.

ARISTOXENI Elementorum harmonicorum Libri III, Graece, cum versione Latina et notis *Marci* MEIBOMII.

v. inter *M.* MEIBOMII Auctores antiquae Musicae, *Amst.* 1652. 4.

—— Harmonicorum Elementorum Libri III, *Cl.* PTOLEMAEI Harmonicorum, seu de Musica, Libri III, ARISTOTELIS de obiecto auditus fragmentum. Omnia nunc primum Latine conscripta et edita ab *Ant.* GOGAVINO, *Venetiis*, *ap. Vinc. Valgrisium*, 1562, 4.

§. XXI.

DINARCHVS.

DINARCHI Orationes III aduersus DEMOSTHENEM, ARISTOGITONEM et PHILOCLEM, Graece.

v. inter Rhetores, *Venet. ap. Ald.* 1513, *fol.* et inter Oratores veter. ab *H.* STEPHANO edit. 1575, *fol.* pag. 90.

—— Eaedem, Graece et Latine, prima *Gul.* CANTERO, posteriores duae *M. Bald.* ISCHAMO interprete.

v. cum LESBONACTIS, LYCVRGI, HERODIS, DEMADIS, Orationibus, a *Iano* GRVTERO editis, *Hanov.* 1619, 8.

—— Oratio aduersus DEMOSTHENEM, Graece, cum Latina versione et notis *Hieron.* WOLFII.

v. inter DEMOSTHENIS et AESCHINIS Opp. *Frf.* 1604, *fol.* pag. 174 et 1299.

§. XXII.

ALEXIS.

ALEXIDIS Fragmenta, Graece et Latine.

v. in HERTELII Bibliotheca vetustissimor. Comicor. *Veronae*, 1616, 8. pag. 394, seq.

Excerpta ex ALEXIDE, Graece et Latine.

v. in *Hug.* GROTII Excerptis ex Tragoed. et Comoed. Graecis, *Parif.* 1626, 4. pag. 556, seq.

ALEXIDIS Fragmenta quaedam, Graece et Latine.

v. inter Poëtas Graecos minor. WINTERTONI, *Cantabr.* 1635, 8. p. 524, seq.

§. XXIII.

§. XXIII.

MEGASTHENES.

quem *Ioh.* ANNIVS, *Viterbienſ.* falſo METASTHENEM vocat.

MEGASTHENIS, *Perſae*, Opuſculum de Iudicio temporum et Annalium Perſarum.

v. cum BEROSO, et *aliis*, *a Ioh.* ANNIO, *Viterbienſi*, editis.

§. XXIV.

EPICVRVS.

EPICVRI Epiſtolae IV ſuperſtites.

v. ap. LAERTIVM, in Vita EPICVRI.

§. XXV.

PHILEMON.

PHILEMONIS Sententiae aliquot, Graece et Latine.

v. inter Georgica, Bucolica et Gnomica poëmata veter. *Geneuae*, *ap. Ioh. Criſpin*, *1569*, et *ap. hered. E. Vignon*, *1600*, *12*.

—— Sententiae, quae ſuperſunt, Graece et Latine.

v. in HERTELII Bibliotheca vetuſtisſimorum Comicor. *Veronae*, *1616*, *8*. p. 174, ſeq.

—— Fragmenta, Graece et Latine, cum Notis.

v. in *Hug.* GROTII Excerptis ex Tragoed. et Comoed. Graec. *Pariſ. 1626*, *4*. p. 764, ſeq.

—— Sententiae, Graece et Latine.

v. inter Poëtas Graecos minor. WINTERTONI, *Cantabr. 1635*, *8*. p. 520, ſeq.

—— Reliquiae, Graece et Latine, cum Notis.

v. cum MENANDRI Reliquiis, de quibus vid. infra.

§. XXVI.

MENANDER.

MENANDRI Fragmenta pauca, Graece.

v. cum *Fulv.* VRSINI Carminibus IX illuſtr. Foeminar. *Antv. 1568*, *8*. p. 279.

—— Sententiae, Graece et Latine.

v. inter Georgica, Bucolica et Gnomica poemata veter. *Geneuae*, *ap. Criſpin. 1569*, et *ap. hered. E. Vignon*, *1600*, *12*.

—— Fragmenta amphiora, Graece et Latine.

v. in HERTELII Biblioth. Comicor. p. 1, ſeq.

—— Fragmenta, Graece et Latine, cum Notis.

v. in *Hug.* GROTII Excerptis, p. 708-763.

—— Fragmenta, Graece et Latine.

v. inter WINTERTONI Poëtas Graecos, p. 836.

—— et PHILEMONIS Reliquiae, quotquot reperiri potuerunt; Graece et Latine, cum Notis *Hug.* GROTII et *Ioh.* CLE-

CLERICI, qui etiam nouam omnium versionem adornauit, Indicesque adiecit, *Amst.*, *ap. Thom. Lombrait*, *1709*, *8*.

—— et PHILISTIONIS (s. PHILEMONIS) CΥΓΚΡΙCIC, cum versione Latina, et Notis *Iani* RVTGERSII et *Dan.* HEINSII.

v. in RVTGERSII Var. Lect. Lib. IV, Cap. XII, p. 355.

* * *

Emendationes in MENANDRI et PHILEMONIS Reliquias, ex editione *Ioh.* CLERICI, vbi multa *Hug.* GROTII et *aliorum*, plurima vero CLERICI, errata castigantur, Auctore *Phileleuthero Lipsiensi*, [i. e. *Rich.* BENTLEY,] *Trai. ad Rhen. ap. Guil. vande Water*, *1710*, *8. maj.*

Infamia Emendationum in MENANDRI Reliquias nuper editarum, Auctore *Phileleuthero Lipsiensi.* Accedit Responsio *M. Lucilii Profuturi* ad Epistolam *C. Veratii Philellenis*, quae extat in Bibliotheca Selecta (*choisie*) parte IX, *Lugd. Bat. ap. Ioh. Arnold Langerack*, *1710*, *16*.

Philargyrii Cantabrigiensis Emendationes in MENANDRI et PHILEMONIS reliquias, ex editione *Ioh.* CLERICI, vbi quaedam GROTII, et *aliorum*, plurima vero *Phileleutheri Lipsiensis*, errata castigantur. Cum Praefatione *Ioh.* CLERICI, *Amst. ap. Henr. Schelte*, *1711*, *8*, *maj.*

Lamb. BOS Animaduersiones in MENANDRI Fragmenta.

v. in *Eiusd*, Animaduers. in Scriptor. Graec. p. 12-19. *Franekerae*, *1715*, *8*.

§. XXVII.

DIPHILVS.

DIPHILI Fragmenta, Graece et Latine.

v. inter vetera Georgica, Bucolica et Gnomica poëmata, *Geneuae*, *1569*, et *ap. her. E. Vignon 1600*, *12*. et WINTERTONI Poët. Graec. minor. p. 534.

—— Eadem ampliora, Graece et Latine.

v. in HERTELII Biblioth. Comicor. p. 214, seq.

—— Fragmenta eadem, Graece et Latine.

v. in *Hug.* GROTII Excerptis, p. 782-798.

§. XXVIII.

APOLLODORVS, *Comicus.*

APOLLODORI Fragmenta pauca, Graece et Latine.

v. inter Georgica, Bucolica et Gnomica Poëmata, *Gen. ap. Crispin. 1569*, *12*. et *ap. hered. E. Vignon*, *1600*, *12*, et inter *Rad.* WINTERTONI Poëtas Graec. minor.

—— Fragmenta ampliora, Graece et Latine.

v. in HERTELII Biblioth. Comicor. pag. 246-257.

Excerpta ex APOLLODORO, Graece et Latine.

v. in *Hug.* GROTII Excerptis, pag. 879, seq.

§. XXIX.

§. XXIX.

POSIDIPPVS.

POSIDIPPI Fragmenta perpauca, Graece et Latine.

v. inter veter. Auctor. Georgica, Bucolica, Gnomica etc. et inter Poet. Graecos minor. WINTERTONI.

— Fragmenta ampliora, Graece et Latine.

v. ap. HERTELIVM, l. c. p. 266-275.

Excerpta ex POSIDIPPO, Graece et Latine.

v. ap. GROTIVM, c. l. p. 812-819.

§. XXX.

SIMMIAS.

SIMMIAE *Rhodii* Ouum, Alae et Securis; Item *eiusdem*, s. secundum alios THEOCRITI ara, Graece et Latine, cum breui expositione.

v. inter vetustiss. Auctor. Georgica, Bucolica et Gnomica; *Geneuae, ap. Ioh. Crispinum*, *1569*, *12.* et *ap. hered. E. Vignon*, *1600*, *12.* et inter Bucolica, *Heidelb. ap. Commelin.* *1603*, *8.* inter Poëtas Graec. minor. WINTERTONI, *Cantabr. 1635*, *8.*

— Eadem, cum Notis *Claud.* SALMASII.

v. cum SALMASII Explicatione duarum Inscriptionum, Herodis Attici Rhet. et Regillae, *Paris. 1619*, *4.*

§. XXXI.

THEOCRITVS.

N. I.

EDITIONES.

THEOCRITI Idyllia, et Epigrammata, Graece.

v. inter Poëtas Graecos *Henr.* STEPHANI, *1566*, *fol.*

— Eadem, et PINDARI Argonautica, Graece, cum expositione grammatica, de ore *Mich.* NEANDRI excerpta, *Lips. Impens. Iac. Apelii*, *1596*, *8.*

— Idyllia, Graece, cum Scholiis antiquis Graecis, *Oxoniae*, *e Theatro Sheldoniano*, *1676*, *8. maj.*

— Idyllia, Epigrammata et Syrinx, Graece et Latine, cum Annotationibus.

v. inter Georgica, Bucolica et Gnomica *Ioh.* CRISPINI, *Gen. 1569*, *12.* et *ap. hered. E. Vignon*, *1600*, *12.*

— Idyllia et Epigrammata; MOSCHI, BIONIS, et SIMMIAE, quae extant, Graece, cum interpretatione Latina. Accedunt Notae et Emendationes *Ios.* SCALIGERI, *Is.* CASAVBONI, *Dan.* HEINSII in THEOCRITVM, *Heidelb. in bibliopolio Commeliniano*, *1603*, *8.*

— Idyllia et Epigrammata, Graece et Latine.

v. in *Iac.* LECTII Corpore Poëtar. heroicor. *Genev. 1606*, *fol.*

— Idyllia et Epigrammata, Graece et Latine.

v. inter Poëtas Graecos minores *Rad.* WINTERTONI, *Cantabr. 1635*, *8.* p. 294, seq.

— Idyllia

— Idyllia Selectiora, Graece, cum Latina versione metrica *Dav.* WHITFORDI.
v. cum MVSAEO, MOSCHO et BIONE a WITHFORDO editis, *Londini*, *1659*, *4*.

— Idyllium IV, IX, XVI, XVIII, Graece et Latine.
v. in *Ioh.* VORSTII Poëtar. vet. Graecor. Poëmat. select. *Berol.* *1674*, *8*.

— Quae extant, Graece, cum Scholiis Graecis, et versione Latina, *Oxoniae*, *e Theatro Sheldoniano*, *1699*, *8. maj.*

— Epigrammata, Latine, carmine versa a *Dan.* HEINSIO et *Hug.* GROTIO.
Accesserunt *Dan.* HEINSII Emendationibus in THEOCRITVM, *Heidelb. ap. Commelin.* *1603*, *8*. pag. 133, seq.

— Idyllium I, Latine redditum a *Dan.* HEINSIO.
Access. *Eiusd.* Notis in THEOCRIT. *Heidelb. ap. Commelin.* *1603*, *8*. p. 100, seq.

— Idem, *translated into English by* Iohn DRYDEN.
v. DRYDEN'S *Miscellany Poems*, P. II, p. 220.

— Idyllium II, *translated into English by* William BOWLES.
v. DRYDEN'S *Miscellany Poems*, P. I, p. 86.

— Idyllium III, Latino carmine redditum ab *Hug.* GROTIO.
Access. *Dan.* HEINSII Notis in THEOCRITVM, pag. 121.

THEOCRITI Idyllium VII, Latine, interprete *Dan.* HEINSIO.
v. in *Eiusd.* Notis ad THEOCRITVM, p. 105.

— Idyllium VIII, Latine, interprete *Dan.* HEINSIO.
v. inter *Eiusd* Emendat. et Notas in THEOCRITVM, p. III.

— Idyllium IX, interprete HEINSIO.
v. inter *Eius* Notas ad THEOCRIT. p. 115.

— Idyllium X, *translated into English, by* William BOWLES.
v. DRYDEN'S *Miscellany Poems*, P. II, p. 236.

— Idyllium XI, *English'd by* Rich. DVKE.
v. DRYDEN'S *Poems*, P. I, p. 92.

— Idyllium XII, interprete *Dan.* HEINSIO.
v. cum *eiusd.* Notis in THEOCRIT. p. 118.

— Idem, *translated into English.*
v. DRYDEN'S *Poems*, P. II, p. 228.

— Idyllium XVIII, interprete *Hug.* GROTIO.
v. HEINSII Emendat. et not. in THEOCRIT. p. 123.

— Idem, *English'd by* Iohn DRYDEN.
v. DRYDEN'S *Miscellany Poems*, P. I, p. 304.

— Idyllium XIX, *English'd by* Iohn DRYDEN.
v. DRYDEN'S *Miscellany Poems*, P. II, p. 239.

— Idyllium XX, *English'd by* Will. BOWLES.
v. DRYDEN'S *Poems*, P. II, p. 236.

— Idyllium XXVII, interprete *Hug.* GROTIO.
v. HEINSII Emendationes in THEOCRIT. p. 125.

— Idem, *English'd by* Iohn DRYDEN.
v. DRYDEN'S *Poems*, P. II, p. 68.

— Idyllium XXX, Graece et Latine.
v. inter Poëtas Graec. *Genevae*, *1614*, *fol.*

— Idem, Graece et Gallice.
v. les Idylles de BION et MOSCHVS, *traduites en François*, à Paris, *1686*, *8*. p. 46.

— Idyllium XXXIII, *English'd by* Iohn DRYDEN.
v. DRYDEN'S *Poems*. P. I, p. 307.

N. II.

SCRIPTA THEOCRITVM ILLVSTRANTIA.

Zach. CALLIERGI Scholia in THEOCRITI Idyllia, Graece, *Heidelb. ex offic. Commeliniana*, *1601*, *8*.

HORTIBONI, i. e. *Isaaci* CASAVBONI, Theocriticarum Lectionum Libellus.
Accessit Veter. Auctor. Georgicis, Bucolicis

cis et Gnomicis, *Genevae. ap. hered. E. Vignon*, *1600*, 12.

Ios. SCALIGERI Emendationes ad THEOCRITI, MOSCHI et BIONIS Idyllia et *Isaaci* CASAVBONI Theocriticarum Lectionum Libellus auctior.

Adiuncta sunt separatim THEOCRITO, MOSCHO et BIONI, *Heidelb. ap. Commelinum*, *1603*, 8.

Dan. HEINSII Emendationes et Notae in THEOCRITI Idyllia.

Adiecta sunt ibidem.

Obseruationes in THEOCRITVM.

v. in Miscell. Obseruatt. in Auctor. Vol. III, Tom. III, p. 370.

Ioh. Heinr. ACKERI Diss. de Characteribus boni Doctoris, ad THEOCRITI Idyllion XXIV, *Ienae*, *1705*, 4.

§. XXXII.

CALLIMACHVS.

CALLIMACHI Hymni, qui inueniuntur, Graece.

v. cum PINDARO, DIONYSIO et LYCOPHRONE, *Venet. ap. Ald. 1513*, 8.

— Hymni, Graece.

v. inter *H.* STEPHANI Poëtas Graec. *Paris. 1566*, *fol.*

— Hymni, cum suis Scholiis Graecis, et Epigrammata; *Eiusdem* Poëmatium de coma Berenices, a CATVLLO versum; *Nicod.* FRISCHLINI Interpretationes duae Hymnorum, vna oratione soluta, altera carmine; *Eiusdem* interpretatio Epigrammatum et Annotationes in Hymnos; *Henr.* STEPHANI partim Emendationes, partim Annotationes in quosdam Hymnorum locos, et duplex interpretatio Hymni primi, *exc. Henr. Stephanus*, *1577*, 4. *maj.*

— Hymni, Epigrammata et Fragmenta, quae exstant. Et separatim MOSCHI et BIONIS Idyllia, Graece et Latine, *Bonav.* VVLCANIO interprete, cum annotationibus *eiusdem*, Antv. *ap. Cph. Plantinum*, *1584*, 12.

— Hymni, Poematium de coma Berenices, Epigrammata, Graece et Latine.

v. in *Iac.* LECTII Corpore Poet. Graec. Heroicor. *Genev. 1606*, *fol.*

— Hymni, Epigrammata et Fragmenta; *Eiusdem* Poëmatium de coma Berenices, a CATVLLO versum. Accessere alia *eiusdem* Epigrammata quaedam, nondum in lucem edita, et fragmenta aliquot, in aliis editionibus praetermissa. Adiecta sunt ad Hymnos vetera Scholia Graeca. Cum Notis *Annae Tanaquilli* FABRI filiae, *Paris. exc. Sebast. Mabre-Cramoisy*, *1675*, 4.

— Hymni, Epigrammata et Fragmenta, ex recensione *Theodori* GRAEVII, cum *eiusdem* Animaduersionibus. Accedunt *Nicod.* FRISCHLINI, *Henr.* STEPHANI, *Bonav.* VVLCANII, *Pauli* VOETII, *Annae* DACERIAE, *Rich.* BENTLEII, Commentarius, et Annotationes *Ezech.* SPANHEMII; nec non, praeter fragmenta, quae ante VVLCANIVS et DACERIA publicarant, noua, quae SPANHEMIVS et BENTLEIVS collegerunt, huiusque cura et studio quaedam quoque inedita Epigrammata CALLIMACHI, *Vltraj. ap. Franc. Halmam et Guil. vande Water*, *1697*, 8. *maj. cum fig. Voll. II.*

— Hymnus I in Iouem, Latine, ab *Henr.* STEPHANO Carmine redditus, primo adstricta, deinde libera et paraphrastica interpretatione.

Acceſſit CALLIMACHO, *ap. Henr. Stephan.* 1577, 4. pag. 109, ſeq.

—— Idem Hymnus, a *Bonav.* VVLCANIO carmine Latino redditus.

v. ibid. pag. 117.

—— Hymni in Iouem et Apollinem, Latine, *Ioh.* LONICERO interprete.

Acceſſ. SOPHOCLIS Aiaci, *Baſ.* 1533, 4.

—— Hymnus in Dianam, Graece, cum Latina verſione ligata *Franc. Floridi* SABINI.

v. ad calcem SABINI Opp. *Baſ.* 1540, *fol.*

—— Idem, Latine, ex eadem verſione.

Acceſſ. CALLIMACHO, *ap. Henr. Steph.* 1577, 4. pag. 121.

—— Hymnus V, in Lauacrum Palladis, Graece, cum Latina verſioue *Ang.* POLITIANI.

v. in *Ang.* POLITIANI Opp. *Baſ.* 1553, *fol.* pag. 289, ſeq.

—— Idem, Latine, eadem verſio.

Acceſſit CALLIMACHO, *ap. Henr. Stephan.* 1577, 4. pag. 131.

Obſeruationes in CALLIMACHI hymnos.

v. in Miſcell. Obſeruatt. in Auctor. Vol. V, Tom. II, p. 260.

Geo. d' ARNAVD Animaduerſiones ad CALLIMACHVM.

v. in *Eiusd.* Animaduerſion. crit. in Scriptor. Graec. pag. 56 - 95. *Harlingae,* 1728, 8.

Ioh. Aug. ERNESTI Lectionum Callimachiarum Specimen, *Lipſ.* 1742, 4.

Emendationes in CALLIMACHVM.

v. in *Rich.* DAWES Miſcell. Critic. *Cantabr.* 1745, 8. *Sect. III.*

Diſſertation critique, ou l'on corrige et explique un paſſage de CALLIMAQVE Hymn. in Delum, vers. 308.

v. dans l'Hiſtoire Critique de la Republ. des Lettres, Tom. IV, p. 1 - 28.

Giſb. CVPER *Lettre au Sujet de la Diſſertation precedente.*

v. ibid. Tom. IV, p. 297 - 309.

§. XXXIII.

ARATVS.

N. I.

EDITIONES.

ARATI Phaenomena, Graece, cum Notis *Iac.* CEPORINI.

v. cum DIONYSII orbis Deſcriptione et PROCLI Sphaera, *Colon.* 1543, 8.

—— Phaenomena et Prognoſtica, Graece.

v. inter Poëtas Graecos *H.* STEPHANI, 1566, *fol.*

—— Eadem, Graece, cum THEONIS Scholiis Graecis et Latina Metaphraſi *Caeſaris* GERMANICI, *M. T.* CICERONIS et *Ruffi Feſti* AVIENI, ac cum fig.

v. cum *Iulio* FIRMICO, *M.* MANILIO et PROCLI Sphaera, *Venet. ap. Aldum,* 1499, *fol.*

—— Eadem, Graece, cum interpretatione Latina.

v. vna cum PROCLI Libro de Sphaera, et aliis Opuſculis, *Baſ. ap. Seb. Henricpetri,* 1585, 8.

—— Eadem, Graece, cum interpretatione CICERONIS, *Hug.* GROTII verſibus interpolata, et GERMANICI *Caeſaris* ope Manuſcripti auctiore et emendatiore, item *Feſti* AVIENI Paraphraſi, et *Hugonis* GROTII in omnia Notis, cum fig.

v. in *H.* GROTII Syntagmate Arateor. *Lugd. Bat. ex offic. Plantin.* 1600, 4.

—— Eadem, Graece et Latine.

v. in

v. in *Iac.* LECTII Corpore Poëtar. Graecor. *Aurel. Allobr.* 1606, *fol.*

— Eadem, Latine, *M. Tullio* CICERONE interprete.

v. in CICERONIS Operibus omnibus iunctim editis, vid. Editiones cor. in Catal. Auctor. veterum Latinor.

— Eadem, Latine, *Ruffo Festo* AVIENO interprete.

v. inter AVIENI Opp. *Madriti*, 1634, 4.

— Eadem, Latine, Interpretibus *M. T.* CICERONE, *Rufo Festo* AVIENO et GERMANICO *Caesare*.

v. inter MAITTAIRE Opera et Fragmenta veter. Poëtar. Latinor. *Lond.* 1713, *fol.* Vol. II, pag. 1546.

— Eadem, Latine, GERMANICO *Caesare* interprete, cum *Hug.* GROTII et *Ioh. Conr.* SCHWARZII Notis.

v. inter *Caesaris* GERMANICI Opp. a *Ioh. Conr.* SCHWARZIO ed. *Cob.* 1715, 8.

N. II.

SCRIPTA ARATVM ILLVSTRANTIA.

ACHILLIS *Tatii* Isagoge ad ARATI Phaenomena, Graece et Latine, interprete *Dionysio* PETAVIO; *Eiusdem Tatii* fragmenta, Graece.

v. in *Dionys.* PETAVII Vranologio, p. 121, seq.

— ad ARATI Phaenomena Liber, qui falso ERATOSTHENI tribuitur, Graece et Latine, *Dion.* PETAVIO interprete.

v. ibid. pag. 256.

HIPPARCHI, *Bithyni*, ad ARATI et EVDOXI Phaenomena Libri III, Graece et Latine, *Dionys.* PETAVIO interprete.

v. ibid. pag. 171.

CAESII BASSI Commentarius in GERMANICI *Caesaris* Phaenomena Arataea, recognitus.

v. in *Ioh. Bapt.* FONTEII de prisca Caesiorum gente Commentariis, *Bonon.* 1582, *fol.* pag. 207, seq.

Ioh. GRAMMII Obseruationum Graecarum ad ARATI Phaenomena Specimen, *Hauniae*, 1710, 4.

— Animaduersiones in ARATVM, eiusque Scholiasten.

v. in *Geo. d'* ARNAVD Lection. Graec. pag. 135-175. *Hagae Com.* 1730, 8.

§. XXXIV.

LYCOPHRON.

LYCOPHRONIS Alexandra, Graece.

v. cum PINDARO, CALLIMACHO et DIONYSII periegesi, *Venet. ap. Aldum*, 1513, 8.

— Alexandra, siue Cassandra, Graece et Latine, Iambico carmine translata per *Ios.* SCALIGERVM, *Lutetiae, ap. Fed. Morellum*, 1584, 4.

— Eadem, Graece, cum versione Latina *Gul.* CANTERI, et *eiusdem* Annotationibus, *Heidelb. ap. Hieron. Commelinum*, 1596, 8.

— Eadem, cum *Isaaci* TZETZIS Commentariis, ex fide Manuscripti emendatioribus factis. Adiuncta est interpretatio versuum Latina ad verbum per *Gul.* CANTERVM. Additae sunt *eiusdem* CANTERI Annotationes, nec non Epitome Cassandrae Graeco-Latina, carmine

mine Anacreontico, *Geneuae, exc. Paul. Stephanus*, 1601, 4.

— Eadem, Graece, cum Versione Latina *Guil.* CANTERI.

v. in Corpore Poetar. *Geneuae*, 1614, *fol.*

— Eadem, cum Graecis *Isaaci* TZETZIS Commentariis. Accedunt Versiones, variantes Lectiones, Emendationes, Annotationes et Indices necessarii, cura et opera *Ioh.* POTTERI, *Oxonii, e Theatro Sheldon.* 1697, *fol.*

§. XXXV.

ANTIGONVS *Carystius.*

ANTIGONI *Carystii* Historiarum mirabilium collectanea, Graece cum interpretatione Latina *Guil.* XYLANDRI. *Ioh.* MEVRSIVS recensuit et Notas addidit, *Lugd. Bat. ap. Is. Elzeuirum*, 1619, 4.

§. XXXVI.

ERATOSTHENES.

ERATOSTHENIS Catasterismi, s. Descriptio Astrorum singulorum, Graece et Latine, Interprete *Thoma* GALE.

v. in *Tho.* GALE Opusculis Mytholog. *Amst.* 1688, 8. pag. 97, seq.

— Introductio in ARATVM [falso ipsi adscripta.]

v. supra Commentatores in ARATVM.

— Sententiae paucae, Graece et Latine.

v. inter veter. Georgica, Bucol. et Gnom. *Geneuae*, 1569, 12. et 1600, 12. et inter Poetas Graec. minor. *Cantabr.* 1635, 8.

§. XXXVII.

BEROSVS.

BEROSI Fragmenta [genuina] ex IOSEPHO et EVSEBIO collecta, Graece, cum Notis *Ios.* SCALIGERI.

v. ad calcem Operis de Emendatione temporum *Ios.* SCALIGERI.

— Fragmenta plura, ex variis Scriptoribus per *Ioh. Alb.* FABRICIVM collecta, Graece et Latine.

v. in FABRICII Biblioth. Graec. T. XIV, p. 175, seq.

— Fragmenta supposititia.

v. infra Libro III, Cap. II, Sect. V, § 9.

§. XXXVIII.

ARISTARCHVS *Samius.*

ARISTARCHI de Magnitudinibus et Distantiis Solis et Lunae Liber, Graece, cum *Fed.* COMMANDINI versione Latina, Notisque, tum COMMANDINI, tum *Ioh.* WALLISII.

v. in

v. in WALLISII Opp. Mathemat. T. III, pag. 565, seq.

—— Idem Liber, Lat. *Geo.* VALLA interprete.

v. inter Scripta varia, *Geo.* VALLA interprete, *Venet.* 1498, *fol.*

§. XXXIX.

MANETHON.

MANETHONIS Apotelesmaticorum Libri VI, nunc primum ex Bibliotheca Medicea editi, cura *Iac.* GRONOVII, qui etiam Latine vertit ac Notas adiecit, *Lugd. Bat. ap. Fred. Haaring*, 1698, 4.

§. XL.

HERO *Alexandrinus.*

HERONIS, *Alexandrini*, de constructione et mensura manubalistae Fragmentum, Graece et Latine.

v. inter Mathematicos veteres, *Paris.* 1693, *fol.*

—— Βελοποιικά, (s. de telis conficiendis iaculandisque Liber,) Graece, cum Latina versione et notis *Bernardini* BALDI, *Aug. Vind.* 1616, 4.

—— Idem Liber, Graece et Latine, ex eadem versione, et c. notis.

v. inter Mathematicos Veteres, *Paris.* 1693, *fol.*

—— Πνευματικά, s. Spiritalia, Graece, cum *Frid.* COMMANDINI versione et Notis, *Amst.* 1680, 4.

—— Eadem, Graece et Latine.

v. inter Mathematicos veter. pag. 145.

—— de Automatorum fabrica Libri II, Graece, cum versione Latina D. COVTVRII.

v. inter Mathematicos veteres, *Paris.* 1693, *fol.* pag. 245.

HERO *degli Automati, tradotto da Bernardino* BALDI, *Venezia, per Giambattista Bertoni*, 1601, 4.

§. XLI.

CLEANTHES.

CLEANTHIS Fragmenta pauca, Graece.

v. cum Carminibus nouem illustr. Feminar. et Lyricor. *Antv.* 1568, 8. p. 272.

—— Fragmenta ex variis Auctoribus excerpta, Graece.

v. in *Henr.* STEPHANI Poësi philosophica, 1573, 8. pag. 49, seq.

§. XLII.

ARCHIMEDES.

N. I.

EDITIONES OPERVM.

ARCHIMEDIS Opera, quae extant, Graece et Latine, nouis demonstrationibus, Versione, commentariisque illustrata, per *Dav.* RIVALTVM a FLVRANTIA,

TIA, adiunctis EVTOCII Commentariis, *Paris. ap. Claud. Morellum, 1615, fol.*

— Opera nonnulla, a *Fed.* COMMANDINO in Latinum conuersa, et Commentariis illustrata, scilicet: Circuli dimensio; De Lineis Spiralibus; Quadratura Paraboles; De Conoidibus et Sphaeroidibus; De arenae numero, *Venetiis, ap. Paul. Manutium, 1558, fol.*

— *Kunst-Bücher, oder heutigs Tags befindliche Schrifften, aus dem Griechischen in das Hochteutsche übersetzt, und mit nothwendigen Anmerckungen erlaeutert, von* Ioh. Cph. STVRMIO, *Nürnb. bey Cph. Gerhard, 1670, fol.*

N. II.

SCRIPTA SEPARATIM EXTANTIA.

ARCHIMEDIS de Circuli Dimensione Liber, Graece, cum EVTOCII Commentario, noua versione Latina, et Notis *Ioh.* WALLISII.

v. in WALLISII Opp. Mathemat. *Oxon. 1699, fol.* T. III, p. 539.

ARCHIMEDIS Arenarius, seu de numero arenae Liber, Graece, cum versione Latina, et Notis *Ioh.* WALLISII.

v. in WALLISII Opp. T. III, pag. 509, sq.

— *Sandrechnung etc. aus dem Griechischen übersezt und mit Anmerkungen erlaeutert, von* Ioh. Cph. STVRM, *Nürnberg, bey Cph. Gerhard, 1667, fol.*

— *Trattato delle cose, che stanno sul liquido.*

v. *nella Raccolta d'Autori de Moto dell' Acque,* Firenze, 1723, 4. T. I, pag. 1.

§. XLIII.

DIOCLES *Carystius.*

DIOCLIS *Carystii* Epistola ad Antigonum Regem, Graece.

v. ap. PAVLVM *Aeginetam*, Lib. I, cap. vltimo, *Venet. in aedibus Aldi, 1528, fol.*

— Eadem, Graece et Latine.

v. in FABRICII Biblioth. Graec. Tome XII, pag. 585, seq.

§. XLIV.

APOLLONIVS *Pergaeus.*

APOLLONII, *Pergaei,* Conicorum Libri VIII, Graece et Latine, cum PAPPI, *Alexandrini,* Lemmatis, et EVTOCII, *Ascalonitae,* Commentariis, SERENI, *Antissensis,* De Sectione Cylindri et Coni Libri II, nunc primum ex MS. Graece et Latine editi, Opera *Edm.* HALLEII, *Oxoniae, e Theatro Sheldoniano, 1710, fol.*

— Conicorum Libri IV, Latine, cum Commentariis *Claudii* RICHARDI, *Antv. ap. Hieron. et Ioh. Bapt. Verdussen, 1655, fol.*

— Conicarum Sectionum Libri V, VI et VII, in Graecia deperditi, iam vero ex Arabico Manuscripto ante quadringentos annos elaborato Latinitate donati a *Chr.* RAVIO, *Kilonii, typis Ioach. Reumanni, 1669, 8.*

— De

— De Sectione rationis Libri II, ex Arabico Manuscripto Latine versi. Accedunt *eiusdem* de Sectione Spatii Libri II, restituti. Praemittitur PAPPI, *Alexandrini*, Praefatio ad VIImum Collectionis mathematicae, nunc primum Graece edita, cum Lemmatibus eiusdem PAPPI ad hos APOLLONII Libros, opera et studio *Edm.* HALLEII, *Oxonii, e Theatro Sheldon.* 1706, 8. *maj.*

§. XLV.

APOLLONIVS *Rhodius.*

APOLLONII, *Rhodii*, Argonautica, Graece, cum Scholiis Graecis in margine. *Litteris quadratis, f. capitalibus*, Florentiae, 1496, 4.

— Eadem, Graece.
v. inter *H.* STEPHANI Poëtas Graecos principes heroici carminis, 1566, *fol.*

— Eadem, Graece et Latine.
v. in LECTII Corpore Poëtar. Graecor. *Genev.* 1606, *fol.*

— Argonauticorum Libri IV, a *Ieremia* HOELZLINO in Latinum conuersi, Commentario et Notis illustrati, emaculati; Scholiis ad carmina numerato additis concinnati, *Lugd. Bat. ex offic. Elzeuiriana*, 1641, 8.

Obseruationes in APOLLONIVM *Rhodium.*
v. in Miscell. Obseruatt. in Auctor. Vol. IV, Tom. II, p. 192.

Geo. d' ARNAVD Animaduersiones in *eundem.*
v. in *Eiusd.* Lection. Graec. pag. 235-245. *Hagae Com.* 1730, 8.

§. XLVI.

PHILO *Byzantius.*

PHILONIS, *Byzantii*, Libellus de septem orbis spectaculis, Graece et Latine, cum Notis *Leonis* ALLATII, *Romae, exc. Mascardus*, 1640, 8.

— Idem, Graece, cum eadem versione et Notis.
v. in GRONOVII Thesauro Antiquit. Graecar. T. VIII, p. 2642, seq.

— De telorum constructione Liber IV et V, Graece et Latine.
v. inter Mathematicos Veter. *Parif.* 1693, *fol.* pag. 49, seq.

§. XLVII.

POLYBIVS.

POLYBII Historiarum Libri priores quinque, Graece, cum separatim adiecta versione *Nic.* PEROTTI, item sequentium Epitome vsque ad decimum septimum, *Wolfg.* MVSCVLO interprete, *Baf. per Ioh. Heruagium*, 1549, *fol.*

— Historiarum Libri, qui supersunt, Graece et Latine. *Isaacus* CASAVBONVS ex antiquis Libris emendauit, Latine vertit, et Commentariis illustrauit; AENEAE *Tactici* de toleranda obsidione Commentarius, *If.* CASAVBONVS primus

mus vulgauit, Latinam interpretationem ac Notas adiecit, *Hanouiae, typis Wechelianis, 1609, fol.*

—— Historiarum Libri, qui supersunt, Graece et Latine, interprete *Isaaco* CASAVBONO. *Iac.* GRONOVIVS recensuit, ac vtriusque CASAVBONI, *Fuluii* VRSINI, *Henr.* VALESII, *Iac.* PALMERII, et *suas* Notas adiecit; Accedit AENEAE, *Tactici* vetustissimi, Commentarius de toleranda obsidione, cum interpretatione et Notis *Isaaci* CASAVBONI, Tomi III, *Amst. ex offic. Ioh. Ianss. a Waesberge,* et *Ioh. van Someren, 1670, 8. Voll. III.*

—— Historiarum Libri V, Latine, *Nic.* PEROTTO interprete, *Venetiis, per Bernardinum Venetum, 1498, fol.*

—— Historiarum Libri V priores, Latine, *Nic.* PEROTTO interprete; Epitome sequentium librorum, vsque ad XVII, ex *Wolfg.* MVSCVLI interpretatione. Accesserunt nouae huic Editioni Breuiaria singulis Libris praefixa, Gnomologia et Index rerum, *Geneuae, exc. Iac. Stoer, 1597, 12.*

Histoire de POLYBE *nouvellement traduit du Grec, par Dom* Vincent THVILLIER, *Benedictin de la Congregation de Saint Maur, avec un Commentaire, ou un Corps de Science militaire, enrichi de Notes critiques et historiques, ou toutes les grandes parties de la Guerre, soit pour l'Offensive soit pour la Defensive, sont expliquées, demontrées et representées en figures. Par* M. De FOLARD, *Chevalier de l'Ordre militaire de Saint Louis, Mestre de Camp d'Infanterie, Tom. I - VI,* à Amst. *aux depens de la Compagnie, 1729, 1730, 4. maj. Voll. VI.*

POLYBII Fragmenta, seu ex Libris POLYBII selecta de Legationibus, Excerpta ex Libris VI vsque ad XVII Historiarum; Graece, cum Notis et Emendationibus.

v. inter Excerpta de Legationibus, *Antv. 1582, 4.*

—— Eadem Fragmenta, emendata et suppleta, Graece ac Latine.

Access. supra laudatis POLYBII Editionibus CASAVBONI et GRONOVII.

—— Fragmenta de virtutibus et vitiis Excerpta, Graece, cum Latina versione et Notis *Henr.* VALESII.

v. in VALESII Excerptis Peiresciani, *Paris. 1634, 4.* pag. 1, seq.

—— Scipio, ex fragmento Peiresciano, Latine, *Ioh. Henr.* BOECLERO interprete, et cum Notis.

v. in *Ioh. Henr.* BOECLERI Dissertationibus Academ. *Arg. 1710, 4.* Tomo II, pag. 575.

—— Excerptum quoddam, s. Fragmentum, ex antiquo Codice, Graece, cum versione Latina *Iac.* GRONOVII.

v. in *Iac.* GRONOVII Dissertationibus epistolicis in loca quaedam LIVII, adiectis LIVIO, edit. a *Iac.* GRONOVIO, *Amst. 1679, 8.* Tomo III, ad calcem, p. 56.

Iac. PALMERII *a Grentemesnil* Exercitationes ad POLYBIVM.

v. in *Eius* Exercitationibus in Auctores Graecos, *Lugd. Bat. 1668, 4.* et *Traj. ad Rhen. 1694, 4.* Accesf. et Gronouianae Editioni POLYBII.

Lectiones Polybianae manuscripti Codicis Augustani. Accedunt et alia, ad POLYBIVM spectantia, [edente *Ioh. Henr.* BOECLERO,] *Arg. impens. Ioh. Frid. Spoor, 1670, 4.*

Geo. RICHTERI Oratio ad POLYBII dictum Lib. V, de incerto et mutabili valore Aulicorum.

v. inter *Eiusd.* Orationes, *Norib. 1644, 8,* Decad. II, pag. 56.

§. XLVIII.

§. XLVIII.

AENEAS *Tacticus.*

* Antiquior equidem est POLYBIO, iungi tamen plerumque ei solet, quod et a Cl. FABRICIO factum in Bibl. Gr. Lib. III, c. 30.

AENEAE, vetustissimi *Tactici*, Commentarius de toleranda obsidione, Graece, cum *Isaaci* CASAVBONI Latina interpretatione et Notis.

Accessit POLYBIO CASAVBONI, *Hanov. 1609, fol.* vt et POLYBIO GRONOVII, *Amst. 1670, 8.* Et ext. inter Scriptores de Re militari, *Vesaliae Clivior. 1670, 8.*

—— Idem, Graece.

* *v.* inter Mathematicos veteres, *Paris. 1693, fol.*

Iac. GRONOVII Supplementa Lacunarum in AENEA *Tactico*, DIONE *Cassio*, et ARRIANO, *Lugd. Bat. ap. Dan. a Gaesbeek, 1675, 8.*

§. XLIX.

SCYLAX.

SCYLACIS Periplus, Graece, nunc primum editus a *Dav.* HOESCHELIO.

v. inter Geographos Graecos, a *Dav.* HOESCHELIO editos, *Aug. Vind. 1600, 8.*

—— Idem, Graece et Latine, cum Notis *Is.* VOSSII, *Iac.* PALMERII, et *Iac.* GRONOVII.

v. inter Geographica antiqua, a *Iac.* GRONOVIO ed. *Lugd. Bat. 1697, 4.*

—— Idem, Graece et Latine, cum Notis supra dictis et adiectis *Ioh.* HVDSONI.

v. in Volumine I Geographor. Graecor. minor. *Ioh.* HVDSONI.

§. L.

ONOSANDER.

ONOSANDRI Strategicus, siue de Imperatoris institutione; Accessit VRBICII inuentum. *Nic.* RIGALTIVS nunc primum e vetustis Codicibus Graecis publicauit, Latina interpretatione et Notis illustrauit, *Lut. Par. ap. Abr. Saugranium, 1599, 4.*

—— Strategicus, Graece et Latine, Notis, siue Dissertationibus, *Ioh.* A CHOKIER illustratus. Additae in extremo operis variantes Lectiones, ex Codd. diuersorum MSS. depromtae, [*sine anno; Dedicatio et Praefatio scriptae sunt Romae, 1610,*] 4.

—— Commentarius de re militari, in sermonem Latinum conuersus a *Ioach.* CAMERARIO, et nunc primum a filiis editus, cum proëmio ad *Lassarum* SWENDIVM et Epistola ipsius; Praeterea *Franc.* PETRARCHAE de officio et virtutibus Imperatoris, *Norib. ex offic. Gerlachiana, 1595, 8.*

ONEXANDER *von den Kriegshandlungen und Raethen der hocherfarn guten Hauptleut.*

v. cum FRONTINO, Germanice reddito, *Moguntii ap. Iuonem Schoeffer, 1531, fol.*

§. LI.

NICANDER.

NICANDRI Theriaca et Alexipharmaca, Graece, cum Scholiis Graecis *incerti Auctoris*.

v. ad calcem DIOSCORIDIS, *Venet. ap. Ald.* 1499, *fol.*

— Eadem, emendatiora, Graece.

v. inter *Henr.* STEPHANI Poëtas Graecos, 1566, *fol.*

— Eadem, Graece, cum versione Latina *Ioh.* LONICERI.

v. in *Iac.* LECTII Corpore Poëtar. Graecor. *Genev.* 1606, *fol.*

§. LII.

APOLLODORVS.

APOLLODORI, *Atheniensis*, Bibliotheces, siue de Deorum origine, tam Graece, quam Latine, luculentis pariter ac doctis annotationibus illustrati, et nunc primum in lucem editi Libri III, *Bened.* AEGIO, *Spoletino*, interprete; Accessit *Scip.* TETTI de APOLLODORIS Commentarius, *Romae, in aedibus Antonii Bladi*, 1555, 8.

— Bibliotheces, seu, de Diis, Libri III, Graece, cum eadem versione Latina emendata. *Tanaq.* FABER recensuit et Notulas addidit, *Salmurii, ap. Ioh. Lenerium*, 1661, 8.

— Eadem, Graece, cum versione Latina *Bened.* AEGII, *Spoletini*, a *Tanaq.* FABRO emendata, et cum Tabulis genealogicis et Notis *Tho.* GALE.

v. inter *Tho.* GALEI Scriptores antiquos Histor. Poët. *Paris.* 1675, 8.

Gerh. Iac. VAN SWINDEN Specimen nouae Editionis APOLLODORI, et Commentarii ad *eum*.

v. Miscell. Obseruatt. nou. in Auctores, An. 1741, T. III, pag. 37.

§. LIII.

BION et MOSCHVS.

BIONIS et MOSCHI Idyllia, Graece.

v. inter *Henr.* STEPHANI Poëtas Graecos heroici carmin. Principes, 1566, *fol.*

— Bucolica, Graece, cum Latina Metaphrasi ligata *Laur.* GAMBARAE, et Notis *Fuluii* VRSINI.

v. cum Carminibus nouem illustr. Foeminar. *Antv.* 1568, 8.

— Eadem, Graece, cum versione Latina soluta, et Scholiis.

v. inter Veterum Auctorum Bucolica, Georg. et Gnom. *Genev.* 1569, 12. 1600, 12. *etc.*

— Eadem, Graece et Latine, totidem numeris reddita a *Bonav.* VVLCANIO, cum Notis *eiusdem*.

v. vna cum CALLIMACHO, *Antv. ap. Plantinum*, 1584, 12.

— Eadem, Graece et Latine.

v. in *Iac.* LECTII Corpore Poëtar. Graec. *Aur. Allobr.* 1606, *fol.*

— Eadem, Graece et Latine.

v. inter Poëtas Graecos minor. WINTERTONI, *Cantabr.* 1635, 8.

— Ea-

— Eadem, Graece, cum Latina metaphrasi poëtica, Auctore *Dav.* WHITFORDO.

v. cum MVSAEI Carmine et THEOCRITI Idylliis selectis, a WHITFORDO ed. *Lond.* 1659, 4.

— Eadem, et THEOCRITI, Idyllia aliquot, ab *Henr.* STEPHANO Latina facta.

Eiusdem carmina, non diuersi ab illis argumenti, *Venetiis*, *ap. Aldum*, 1555, 4.

Les Idylles de BION *et de* MOSCHVS, *traduites de Grec en Vers François*, *avec des Remarques* [*par* Mr. de LONGEPIERRE.] *à Paris*, *chez Aubouin*, *Emery et Clousier*, 1686, 12.

Les mêmes, a Lyon, *chez Horace Molin*, 1697, 12.

§. LIV.

D O S I A D A S.

DOSIADAE Arae, Graece et Latine, *Claudio* SALMASIO interprete, et cum *eiusdem* Notis.

v. cum SALMASII Explicatione duarum Inscriptionum veterum, *Parif.* 1619, 4.

Iof. SCALIGERI Interpretatio Arae Dosiadae.

v. Epistolam 248 SCALIGERI, et *eiusd.* Opuscula posthuma, *Parif.* 1610, 4. p. 469.

Claudii SALMASII Commentarius in eadem.

Recusus est in Museo philologico et histor. *Tho.* CRENII.

Fortunii LICETI Encyclopaedia ad Aram Lemniam Dosiadae, *Parif. ap. Clodor. Cottard*, 1635, 8.

§. LV.

H I P P A R C H V S.

HIPPARCHI Liber Asterismorum.

Legitur fere ad verbum in PTOLEMAEI Syntaxi VII, obseruante FABRICIO in Bibl. Gr. Vol. II, p. 95.

— Enarrationes ad ARATI et EVDOXI Phoenomena.

v. Articulus: ARATVS.

§. LVI.

M E L A M P V S, *Medicus.*

MELAMPODIS ex palpitationibus diuinatio, Graece.

v. cum AELIANI Varia Histor. et aliis, *Romae*, 1545, 4.

§. LVII.

SCYMNVS, f. MARCIANVS HERACLEOTA.

MARCIANI HERACLEOTAE orbis Defcriptio, Graece primum edita a *Dav.* HOESCHELIO.

v. inter Geographos Graecos, ab HOESCHELIO edit. *Aug. Vind.* 1600, 8.

SCYMNI, *Chii*, vulgo MARCIANI *Heracleotae*, orbis defcriptio, Graece et Latine, interprete *Erafmo* VINDINGIO, cum Notis et caftigationibus.

v. inter *Ioh.* HVDSONI Geograph. Graec. minor. T. II.

—— Fragmenta Περιηγησεως, hactenus non edita, cum Latina verfione *Lucae* HOLSTENII.

Adiecta funt *Luc.* HOLSTENII Notis in STEPHANVM *Byzant.* de Vrbibus, *Lugd. Bat.* 1684, *fol.* pag. 373.

§. LVIII.

G E M I N V S.

GEMINI Elementa Aftronomiae, Graece et Latine, interprete *Edone* HILDERICO.

v. in PETAVII Vranologio, *Parif.* 1630, *fol.* pag. 1, feq.

§. LIX.

D I O D O R V S *Siculus.*

N. I.

E D I T I O N E S.

DIODORI *Siculi* Bibliothecae hiftoricae Libri XV, de XL, quorum V priores Aegypti, Afiae, Africae, Graeciae, Infularum et Europae Antiquitates continent; Reliqui X, Res a Perfis, Graecis, Macedonibus etc. ab expeditione inde Xerxis in Graeciam, vfque ad Succefforum Alexandri M. in Phrygia praelium et Antigoni caedem, geftas exponunt; Accefferunt Eclogae, feu Fragmenta, ex Libris quibusdam Auctoris, qui defiderantur. Omnia Graece cum interpretatione Latina, fummis rerum capitibus in margine, ac temporum annotatione illuftrata. Cui adiecta Chronologia duplex, Archontum Atticorum et Magiftratuum Romanorum etc. Index praeterea tergeminus et Phrafeologia ex V Libris Mythologicis; ac Notae tandem *Laur.* RHODOMANNI et *Henr.* STEPHANI in contextum Graecum, ftudio et labore *Laur.* RHODOMANNI, *Hanouiae, typis Wechelianis*, 1604, *fol.*

—— Bibliothecae hiftoricae Libri, qui fuperfunt, Graece et Latine, interprete *Laur.* RHODOMANNO. Ad fidem MSS. recenfuit *Pet.* WESSELINGIVS, atque *Henr.* STEPHANI, *Laur.* RHODOMANNI, *Fuluii* VRSINI, *Henr.* VALESII, *Iac.* PALMERII et *fuas* Adnota-

notationes cum Indicibus locupletissimis adiecit. Tom. I, II. *Amst. sumt. Luc. Wetstenii*, *1745*, *fol. maj. Voll. II.*

—— Bibliothecae historicae Libri VI, et *Corn.* TACITI Libellus de situ, moribus, et populis, Germaniae, Latine, POGGIO, *Florentino*, interprete, *Venetiis, per Andr. Iacobi, Katharensem*, *1476*, *fol.*

—— Quae extare noscuntur, Opera, nempe: De illustrium Regum, Philippi et Alexandri, et aliquot aliorum nobilium Ducum Macedoniae, factis, Latine, *Barth.* COSPO, *Bononiensi*, interprete, Libri II, [nimirum: Liber XVI, et XVII.] De fabulosis Aegyptiorum gestis Liber VI, a POGGIO *Florentino* Latinitate donati, Alexandri Regis Vita, ex Libris Historiarum IOANNIS *Monachi*, *Ang.* COSPO interprete; Ex (*Ioh.*) BOCATII de claris mulieribus Libro X excerpta. Omnia denuo diligenter recognita, *Bas. exc. Henr. Petrus*, *1531*, *fol.*

—— Bibliothecae historicae Libri VI, Latine, POGGIO interprete, *Paris. Ioh. Petit*, *fine nota temporis*, *4.*

DIODORO Siculo *delle antique Historie fabulose nuovamente fatto vulgare et con diligentia stampato*, Firenze, *per li heredi di Phil. di Giunta*, *1526*, *8.*

L'Histoire des Successeurs de Alexander le Grand, *extraicte de* DIODORE Sicilien *et quelque peu de Vies escriptes par* PLVTARQVE, *translatée par Messire* Claude *de* SEYSSEL, *à Paris*, *par Iosse Badius*, *1530*, *fol.*

Sept Livres des Histoires de DIODORE Sicilien, *nouvellement traduits de Grec en François*, [*par Jacques* AMYOT] à Paris, *chez Michel de Vascosan*, *1654*, *fol.*

* Est Liber XI-XVII.

Histoire des Successeurs d'Alexandre le Grand, *tirée de* DIODORE de Sicile, *et mise autre fois en François par* Claude *de* SEYSSEL, *Traduction nouvelle*, *à* Luxembourg, *chez Andre Chevalier*, *1705*, *12.*

Histoire universelle de DIODORE *de* Sicile, *traduite en François*, *par* M. L'Abbé TERRASSON, à Amst. *chez Wetstein et Smith*, *1738*, *12*, II Tomes.

DIODORI des Siciliers *sechs Bücher von Anfang der Welt bis zu ihrer Bewohnung und ruhmreichen Herrschung fürgefallener Geschichten*, *verdeutscht durch* Ioh. HEROLD, *mit Holzschnitten.*

S. in *Ioh.* HEROLDS *Heydenwelt*, Basel, *1554*, *fol.*

Excerpta ex DIODORO *Siculo* de Legationibus, Graece, cum Notis *Fuluii* VRSINI.

v. cum Excerptis ex POLYBIO de legationibus, *Antv.* *1582*, *4.*

Fragmenta ex DIODORI *Siculi* Libr. Histor. VI, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXXIV, XXXVI, XXXVII. Graece et Latine, cum *Henr.* VALESII Notis.

v. in VALESII Excerptis Peirescianis, *Paris.* *1634*, *4.* p. 220, seq.

Epistole di DIODORO Siciliano, *tradotte del Graeco in Latino*, *dal* Cardinal Niceno BESSARIONE, *e dal Latino in Italiano da Ottavio* d'ARCHANGELO.

v. in BVRMANNI Thes. Siciliae, T. X, p. 395, seq.

—— Eaedem, ex Italica ARCHANGELI versione Latine redditae ab *Abr.* PREIGERO, et cum *eiusdem* Notis.

v. ibidem.

—— Eaedem, Latine, *eodem* interprete.

v. in FABRICII Bibliotheca Gr. T. XIV, p. 229, seq.

N. II.

SCRIPTA DIODORVM SICVLVM ILLVSTRANTIA.

Ioh. IENSII Epistola ad *I. G.* GRAEVIVM super aliquot DIODORI *Siculi* locis.

Accessit *Ioh.* IENSII Lectionibus Lucianeis, *Hagae Com. 1699, 8. maj.*

Iac. PALMERII Exercitationes ad DIODORVM *Siculum.*

v. *Eiusd.* Exercitationes in Auctor. Graec. *Lugd. Bat. 1668, 4.* p. 96, seq.

Louis BOIVIN *Dissertation sur un fragment de* DIODORE de Sicile.

v. *les Memoires de l' Academie des Inscriptions,* T. III, p. 104. l' Edit. d' Amst.

§. LX.

D I D Y M V S.

DIDYMI Interpretatio in Odysseam.

v. Artic. HOMERVS.

§. LXI.

A G A T H A R C H I D E S. *Cnid.*

AGATHARCHIDES *Cnidius* de mari rubro, ex PHOTII Cod. CCL, Graece.

v. cum CTESIAE, MEMNONIS, et APPIANI, quibusdam, *ap. Henr. Stephan. 1557, 8. et 1594, 8.*

—— Eadem Excerpta, Graece.

v. in PHOTII Biblioth. *Aug. Vind. 1601, fol.* Cod. CCL.

—— Eadem, Graece, cum Latina versione *Andr.* SCHOTTI.

v. in Graeco-Latina PHOTII Editione, *Rothomagi, 1653, fol.*

—— Eadem, Graece, cum Latina versione *Laur.* RHODOMANNI, et Notis *Ioh.* HVDSONI.

v. in *Ioh.* HVDSONI Geograph. Graec. minor. Tomo I.

§. LXII.

P A R T H E N I V S, *Nicaënsis.*

PARTHENII, *Nicaënsis,* de amatoriis Affectionibus Liber, Graece et Latine, *Iano* CORNARIO interprete, cum Notis *Tho.* GALEI.

v. inter *Tho.* GALEI Scriptores Histor. Poët. *Parif. 1675, 8.* p. 341, seq.

—— Idem Liber, Latine, *Iano* CORNARIO interprete.

v. cum EVSTATHIO de Ismen. Amoribus, *Lugd. Bat. 1618, 12.*

§. LXIII.

DIOSCORIDES.

DIOSCORIDIS, *Anazarbaei*, de Materia medica Libri; Theriaca; NICANDRI Theriaca et Alexipharmaca, Graece, cum Scholiis Graecis, *Venetiis*, *apud Aldum*, *1499*, *fol.*

—— Opera, quae extant, omnia, Graece et Latine, ex noua interpretatione *Iani Ant.* SARACENI. Addita sunt ad calcem *eiusdem interpretis* Scholia, in quibus variae codicum variorum Lectiones examinantur, diuersae de medica materia priscorum et recentiorum sententiae proponuntur, ac interdum conciliantur, ipsius denique Auctoris corruptiora, obscuriora, difficilioraque, loca restituuntur, illustrantur, et explicantur, *Frf. ap. Andr. Wecheli heredes*, *1598*, *fol.*

§. LXIV.

DIONYSIVS, *Halicarnassensis.*

N. I.

EDITIONES OPERVM.

DIONYSII, *Halicarnassei*, Antiquitatum Romanarum Libri X; de Compositione ad Rufum Liber; Artis Rhetoricae prima IV capita; De genere dicendi THVCYDIDIS, ad Ammaeum. Omnia Graece, ex Bibliotheca Regia, *Lutet. ex offic. Rob. Stephani*, *1547*, *fol.*

*Titulus quidem habet 1546, sed videtur hoc tempus esse incepti operis, in fine vero legitur 1547.

—— Opera omnia, Graece et Latine. (scil. cum versione Latina *Aemilii* PORTI emendata, Notis obseruationibusque variorum et variis Lectionibus Codicum Vaticanorum; Accedunt Excerpta de Legationibus, Graece, cum versione *Henr.* STEPHANI, et *variorum* Notis; Peiresciana, cum *Henr.* VALESII interpretatione, et Obseruationibus. *Henr.* DODWELLI Dissertatio de aetate DIONYSII, ac Tabulae chronologicae Dionysianae. Opera et studio *Ioh.* HVDSONI) *Oxoniae*, *e Theatro Sheldoniano*, *1704*, *fol. Tomi II.*

N. II.

SCRIPTA SEPARATIM EXTANTIA.

DIONYSII, *Halicarnassei*, Antiquitatum Romanarum Libri XI, Latine, *Lappo* BIRAGO, *Florentino*, interprete, *Tarvisii*, *per Bernardinum Celerium*, *1480*, *fol.*

—— Antiquitatum, siue Originum Romanorum Libri X, Latine, *Sigism.* GELENIO interprete. Adduntur Liber XI, ex versione LAPPI, et Chronologia *Henr.* GLAREANI, *Bas. ap. Frobenium*, *1549*, *fol.*

—— Antiquitatum Romanarum Libri X, Latine, *Sigism.* GELENIO interprete. Adiectus est Liber XI, ex versione

LAP-

LAPPI, *Lugd. ap. Sebast. Gryphium*, *1555*, *12*. *Voll. II.*

DIONISIO Halicarnasseo *delle cose antiche della Città di Roma*, *tradotto in Toscano per* Francesco VENTVRI, Venetia, *per Nicolo Bascarini*, *1545*, *4*.

Les Antiquités Romaines de DENYS d'Halicarnasse, *traduites en François*, *avec des Notes historiques*, *geographiques*, *chronologiques et critiques*, *par* Mr. * * * [BELLANGER,] *II Tomes*, à Paris, *chez Philippe Nicolas Lottin*, *1723*, *4*. *Voll. II.*

DIONYSII *Halicarnassei* de Structura Orationis Liber, ex recensione *Iac.* VPTON, *Etonensis*, qui et veterem interpretationem emendauit, suasque adiecit Animaduersiones, cum Notis integris *Frid.* SYLBVRGII, selectisque *aliorum*. His accesserunt *Sim.* BIRCOVII Exempla Latina, cum Indice Graeco et Latino, *Lond. impens. S. Smith. B. Walsford et Th. Naoborough*, *1702*, *8*. *maj.*

* Eadem Editio ext. in Hudsoniana Editione Operum DIONYSII, T. II, versione tamen locis quibusdam interpolata, et Graecis castigatis ad Codd. MSS.

DIONYSII *Halicarnass.* Epistola I ad Ammaeum, de aetate Scriptorum DEMOSTHENIS et ARISTOTELIS, Graece et Latine, *Hieron.* WOLFIO interprete.

v. in Vita DEMOSTHENIS, praemissa *eius* Opp. ab *Hieron.* WOLFIO ed. *Frf. 1604*, *fol.* p. 50, seq.

—— Epistola II ad Ammaeum, de iis, quae THVCYDIDI propria sunt, Graece.

Praemissa est THVCYDIDI, *Venet. ap. Aldum*, *1502*, *fol. Flor. ap. Iunt. 1506*, *fol. Paris. ap. Henr. Stephanum*, *1564*, *fol.*

—— De THVCYDIDIS Historia Iudicium ad *Q. Aelium* TVBORONEM, Latine, *Andr.* DVDITHIO interprete.

v. in Penu Artis Historicae, T. I, p. 916, seq. *Bas. 1579*, *8*.

Excerpta ex DIONYSIO *Halicarnasseo*, de Legationibus, Graece, cum *Fuluii* VRSINI Notis.

v. in Excerptis ex POLYBIO et *aliis* de Legation. *Antv. 1582*, *4*.

Fragmenta ex DIONYSII *Halicarnass.* Libro XII Antiquitat. Romanar. Graece et Latine, cum Notis *Henr.* VALESII.

v. in VALESII Excerptis Peirescianis, *Paris. 1634*, *4*. p. 528, seq.

Extraits de DENYS *d'* Halicarnasse *de la vertu et du vice*, *et des Ambassades.*

v. *La Traduction Françoise de* DENYS *d'* Halicarnasse, *à Paris*, *1723*, *4*. T. II, pag. 663.

Chronologie de DENYS *d'* Halicarnasse, *par* Jean BOIVIN l'Ainé.

v. *Les Memoires de l' Acad. des Inscript.* Edit. *d' Amsterd.* Tom. IV, pag. 17.



SECTIO

SECTIO IV.

SCRIPTORES, QVI A TEMPORE NATI CHRISTI, VSQVE AD CONSTANTINVM M. CLARVERE.

§. I.

STRABO.

N. I.

EDITIONES.

STRABO de Situ orbis, Graece, *Venetiis, in aedibus Aldi et Andr. Soceri, mense Novembri*, *1516*, *fol.*

STRABONIS Rerum geographicarum Libri XVII. *Isaacus* CASAVBONVS recensuit, summoque studio et diligentia, ope etiam veterum Codicum, emendauit, ac Commentariis illustrauit, et secundis curis cumulate exornauit, quae nunc primum prodeunt. Adiuncta est etiam *Gul.* XYLANDRI Latina versio, ab eodem CASAVBONO recognita. Accessere *Fed.* MORELLI in *eundem* Geographum Obseruatiunculae, *Lut. Par. typis Regiis*, *1620*, *fol.*

—— Rerum geographicarum Libri XVII, Graece et Latine. Accedunt huic Editioni Notae integrae *G.* XYLANDRI, *Isaaci* CASAVBONI, *Fed.* MORELLI, *Iac.* PALMERII; Selectae vero ex Scriptis *Pauli* MERVLAE, *Ioh.* MEVRSII, *Phil.* CLVVERII, *Lucae* HOLSTENII, *Cl.* SALMASII, *Sam.* BOCHARTI, *Is.* VOSSII, *Ez.* SPANHEMII, *Cph.* CELLARII, *aliorum*que. Subiiciuntur Chrestomathiae, Graece et Latine, [edente *Theod. Ians. ab* ALMELOVEEN,] *Amst. apud Ioh. Wolters*, *1707*, *fol.*

—— Iidem, Latine, ex versione antiqua GVARINI *Veronensis*, et GREGORII *Trifernatis*, vltimam manum imponente *Iac. Ant.* MARCELLO. In fine legitur: „STRABONIS, *Amasini*, *Scriptoris illu-„stris*, *Geographiae opus finit*, *quod Ioh.* „*Vercellensis propria impensa viuentibus* „*posterisque exactissima diligentia impri-„mi curauit*, *1480*, *fol.*

Chrestomathiae ex STRABONIS Geographicis, Graece et Latine, interprete *Hieron.* GEMVSAEO, cum *Henr.* DODWELLI Dissertatione de aetate auctoris, et breuibus Notis *Ioh.* HVDSONI.

v. inter *Ioh.* HVDSONI Geographos Graec. minores, Vol. II.

—— Eaedem, Graece et Latine, *Hieron.* GEMVSAEO interprete, et cum iisdem Notis.

Accessit STRABONI ALMELOVEENII, *Amst. 1707*, *fol.*

—— Eaedem, Latine.

v. post *Dominici Marii* NIGRI Libros XI Geographiae, *Bas. 1557*, *fol.*

N. II.

SCRIPTA STRABONEM ILLVSTRANTIA.

Iac. PALMERII Exercitationes in STRABONEM.

v. in *Eius* Exercitation. in Auctores Graec. *Vltraj.* 1694, 4. pag. 287, seq.

Animaduersiones in STRABONIS Geographiae Libros IX, depromtae ex Manuscripto Codice Mediceo.

v. inter Varia Geographica, ab *Abr.* GRONOVIO edita, *Lugd. Bat.* 1739, 8. pag. 149, seq.

Obseruationes in STRABONEM, DIODORVM, ANACREONTEM, SVIDAM.

v. in Miscell. Obseruatt. in Auctor. Vol. II, Tom. I, pag. 1, seq.

Emilio GIANNVZZI *Osservazione sopra un luogo di* STRABONE, Geogr. Lib. VI, *sunt et alia oppidula etc. Pumentum, Vertinae.*

v. nella Raccolta d' Opuscoli scientifici e filologici, Tom. XVIII, p. 364-369.

§. II.

CONON, *Grammaticus.*

* [Vixit circa tempora Augusti, nam inscripsit narrationes suas ARCHELAO PHILOPATRI, Cappadociae Regi, ANTONIO aduersus AVGVSTVM fauenti. vid. FABRIC. Bibl. Gr. Tom. II, p. 94.]

CONONIS, Grammatici, Narrationes quinquaginta, Graece et Latine, cum Notis, seorsim adiectis.

v. inter *Tho.* GALE Scriptores Histor. poët. pag. 243.

§. III.

XENOCRATES, *Aphrodis.* Medicus.

XENOCRATIS de alimento, quod ex aquatilibus existit, iudicium, Graece et Latine, *Ioh. Bapt.* RASARIO interprete.

v. in FABRICII Bibliotheca Gr. Tomo IX, pag. 454, seq.

§. IV.

DIONYSIVS *Periegetes.*

DIONYSIVS de Situ orbis, Graece.

v. cum PINDARO, CALLIMACHO et LYCOPHRONE, *Venet. ap. Aldum*, 1513, 8.

DIONYSII Orbis Descriptio; ARATI Astronomicon; PROCLI Sphaera, Graece, cum Scholiis *Iac.* CEPORINI, [et separatim adiecta versione Latina,] *Bas. ap. Ioh. Bebelium*, 1523, 8.

—— Orbis Descriptio; ARATI Astronomicon; PROCLI Sphaera. Graece, cum Scholiis *Iac.* CEPORINI, *Coloniae, exc. Ioh. Gymnicus*, 1543, 8.

—— Eadem, Graece, emendata, et cum variis Lectionibus.

v. inter

v. inter Poëtas Graecos Principes heroici carm. *H.* STEPHANI, 1566, *fol.*

— Eadem, Graece, cum Scholiis Graecis, cum *Henr.* STEPHANI interpretatione, nec non *Eiusdem* et *aliorum* Annotationibus, et alia, *exc. Henr. Stephanus*, 1577, *fol. min.*

— Eadem, Graece et Latine, cum Notis *Iac.* CEPORINI.

v. vna cum PROCLI Sphaera, et CLEOMEDE de mundo etc. *Bas.* 1555, 8.

— Eadem, Graece, cum Versione Latina *Henr.* STEPHANI et variis Lectionibus.

v. in *Iac.* LECTII Corpore Poëtar. Graecor. *Genev.* 1606, *fol.*

— Eadem, Graece et Latine, cum veterum Scholiis et EVSTATHII Commentariis. Accedit Periegesis PRISCIANI, cum Notis *Andr.* PAPII. [Edidit *Eduardus* THWAITES, Collegii Reginae Socius,] *Oxoniae*, *e Theatro Sheldoniano*, 1697, 8. *maj.* cum Tabb. geograph.

** In hac Editione illud etiam supplementum exhibetur, quod Celeb. FABRICIVS in prima iam Editione Bibliothecae Latinae vulgauerat, et quod in recentiori ed. *Hamburgi*, 1721, 8. ext. Tomo I, pag. 595.

— Eadem, emendata et locupletata, additione scilicet Geographiae hodiernae, Graeco carmine pariter donatae. Cum XVI Tabulis geographicis, Notis et versione Latina separatim excusa, ab *Eduardo* WELLS, *Oxonii*, *e Theatro Sheldon.* 1704, 8.

— Eadem, Graece, cum EVSTATHII Commentariis, Paraphrasi Graeca, et antiquis PRISCIANI et *R. Festi* AVIENI versionibus, et variis Lectionibus ac Notis *Ioh.* HVDSONI.

v. inter Geographos Graecos minores HVDSONI, Volumine IV.

— Eadem, a RHEMNIO FANNIO [potius PRISCIANO,] Latinitate donata, a *Christierno* TORCHILLO *Morsiano*, ad exemplar Graecum diligenter castigata, *Antv. ap. Mart. Caesarem*, 1529, 8.

— Eadem, Latine, PRISCIANO interprete.

v. cum *Pomponio* MELA, *Iulio* SOLINO, et *aliis*, *Venet. ap. Ald.* 1518, 8.

— Eadem, Latine, *Rufo Festo* AVIENO interprete.

v. inter *R. Festi* AVIENI Opera, *Madriti*, 1634, 4. et in MAITTAIRII Corpore Poëtar. Latinor. *Lond.* 1713, *fol.* Tomo II, p. 1325. et cum DARETE *Phrygio*, *Antv.* 1608, 8.

§. V.

LESBONAX.

LESBONACTIS Orationes duae superstites, Graece.

v. inter Oratores Graecos, *Venet. ap. Ald.* 1513, *fol.*

— Eaedem, Graece.

v. cum AESCHINIS, LYSIAE, et *aliorum* Orationibus, *ap. H. Stephanum*, 1575, *fol.*

— Eaedem, Graece et Latine.

v. vna cum Oration. DINARCHI, LYCVRGI, HERODIS, et DEMADIS, *Hanouiae*, 1619, 8.

§. VI.

ISIDORVS, *Characenus.*

ISIDORI, *Characeni*, Mansiones Parthicae, Graece.

v. inter Geographos, a *Dav.* HOESCHELIO ed. *Aug. Vind.* 1600, 8.

 — Man-

—— Mansiones Parthicae, Graece et Latine, interprete *Ioh.* HVDSONO, cum Notis *Ioh. Alb.* FABRICII.

v. in Volumine II Geographor. Graecor. minor. a *Ioh.* HVDSONO editorum.

§. VII.

ARETAEVS.

ARETAEI, *Cappadocis*, de Caussis et Signis acutorum et diuturnorum Libri IV, et de eorundem curatione Libri IV, Graece et Latine. Cum Commentariis integris *Petri* PETITI, *Ioh.* WIGGANI Notis, *Mich.* MATTAIRII Opusculis in *eundem*, et *Dan. Wilh.* TRILLERI Obseruationibus et Emendatis. Editionem curauit *Herm.* BOERHAAVE, *Lugd. Bat. Sumt. Petri Vander Aa*, *1731*, *fol.*

—— Eadem, Latine, *Iunio Paulo* CRASSO interprete.

v. inter Medicae artis Principes, ab *Henr. Stephano*, *1567*, *fol.* et inter Medicos antiquos Graec. *Bas.* *1581*, *4.*

Dan. Wilh. TRILLERI Coniecturae et Emendationes in ARETAEVM.

v. in Actis Eruditor. A. 1728, p. 101.

§. VIII.

PHVRNVTVS, s. CORNVTVS.

PHVRNVTI, s. CORNVTI, de Natura Deorum Commentarius, Graece.

v. vna cum AESOPI Fabulis, PALAEPHATO, HERACLITI Allegoriis etc. *Venetiis, ap. Aldum*, *1505*, *fol.*

—— Idem, Graece, cum *Conr.* CLAVSERI versione Latina, et Notis castigationibusque *Tho.* GALEI.

v. inter *Tho.* GALEI Opuscula Mythologica, *Cantabr.* *1671*, *8.* et *Amst.* *1688*, *8.*

§. IX.

POLEMO, *Rhetor.*

POLEMONIS Orationes II, cum Latina interpretatione et notis *Petri* POSSINI, *Tolosae*, *per A. Colomerium*, *1637*, *8.*

§. X.

PTOLEMAEVS, *Alexandrinus*, qui et vocatur PTOLEMAEVS HEPHAESTION.

PTOLEMAEI HEPHAESTIONIS Nouae ad variam eruditionem Historiae, Graece, cum *Andr.* SCHOTTI versione, et *eiusdem* ac *Dav.* HOESCHELII Notis.

v. in Bibliotheca PHOTII, Cod. CXC, et inter *Tho.* GALEI Scriptor. Historiae Poeticae, pag. 305.

§. XI.

§. XI.

HERODES Atticus.

HERODIS, *Attici*, Declamatio de Republica, Graece.
v. inter Oratores Graec. *ap. Ald.* 1513, *fol.*
— Eadem, Graece.
v. inter Oratores Graec. *ap. H. Stephan.* 1575, *fol. p.* 174.
— Eadem, Graece et Latine, *Gul.* CANTERO interprete.
v. cum DINARCHO, LESBONACTE, LYCVRGO, et *aliis* Orator. *Hanouiae*, 1619, 8.

§. XII.

HERMOGENES.

HERMOGENIS Ars oratoria absolutissima, et Libri omnes, Graece, cum noua versione Latina e regione contextus Graeci, et Commentariis *Gasp.* LAVRENTII, *Col. Allobr. ap. Petr. Aubertum*, 1614, 8.
— Partitionum rhetoricarum Liber vnus, qui vulgo de Statibus inscribitur, Graece, Latinitate donatus et Scholiis explicatus atque illustratus a *Ioh.* STVRMIO, *Arg. exc. Iosias Rihelius*, 1570, 8.
— De ratione tractandae grauitatis occultae, Graece, cum interpretatione Latina et Scholiis *Ioh.* STVRMII, *Arg. exc. Iosias Rihelius*, 1571, 8.

§. XIII.

Aelius ARISTIDES.

ARISTIDIS Orationes, Graece, *Florentiae, sumt. Phil. Iuntae*, 1517, *fol.*
AELII ARISTIDIS Orationum Tomi III, Graece et Latine, interprete *Gul.* CANTERO. Adiunctae sunt eiusdem *Gul.* CANTERI et *aliorum* Lectiones, *apud Paul. Stephanum*, 1604, 8. *Voll. II.*
— Opera omnia, Graece et Latine, in duo Volumina distributa, cum Notis et Emendationibus *Gul.* CANTERI, TRISTANI, PALMERII, *T.* FABRI, SPANHEMII, NORMANNI, et *Lamb.* BOSII. Adiunctis insuper Veterum Scholiis et Prolegomenis SOPATRI, *Apameensis*, ab erroribus vt plurimum repurgatis. Graeca, cum MSS. Codicibus variis et praestantissimis collata, recensuit, et obseruationes suas adiecit, *Sam.* IEBB, *Oxonii, e Theatro Sheldoniano*, 1722, 4. *Voll. II.*
— Oratio de Laudibus Athenarum, Graece.
v. cum ISOCRATE, *Venet. ap. Ald.* 1513, *fol.* et *ibid.* 1534, *fol.*
— Oratio de Laudibus Vrbis Romae, Graece.
v. cum ISOCRATE, *Venet. ap. Aldum*, 1513, *fol.* et *ibid.* 1534, *fol.*
— Eadem Oratio, Latine, *Scip.* CARTEROMACHO interprete.
Accessit Scriptoribus Historiae Augustae, *Venet. apud Aldum*, 1519, 8.
— Oratio Vlyssis Legati ad Achillem,

cum LIBANII responsione, Graece, cum *Ioach.* CAMERARII versione Latina, *Haganoae*, 1535, 8.

Lamb. BOS Animaduersiones ad ARISTIDEM.

v. inter *Eiusd.* Animaduersiones in Scriptor. Graec. p. 69-75. *Franekerae*, 1715, 8.

Vindiciae et Coniecturae in *Ael.* ARISTIDIS hymnos in Iouem et Mineruam.

v. in Miscell. Obseruatt. in Auctor. Vol. V, Tom. II, p. 225. Tom. III, p. 108.

§. XIV.

HYPSICLES.

HYPSICLIS Anaphoricus, siue de Ascensionibus, Graece, cum Latina versione *Iac.* MENTELII.

v. vna cum HELIODORI Opticis, *Paris.* 1680, 4.

—— Commentarii in EVCLIDEM.

v. supra sub Artic. EVCLIDES.

§. XV.

ADRIANVS, *Tyrius*, Sophista.

ADRIANI, Rhetoris, Declamatiunculae, Graece et Latine, *Leone* ALLATIO interprete.

v. inter *Leon.* ALLATII Excerpta Graecor. Sophistarum et Rhetorum, *Romae*, 1641, 8.

§. XVI.

PHRYNICHVS.

PHRYNICHI Eclogae Nominum et Verborum Atticorum, Graece, cum versione Latina *Petri Ioh.* NVNNESII, et eiusdem ac *Dav.* HOESCHELII Notis, vt et Notis *Ios.* SCALIGERI in PHRYNICHVM et NVNNESII Notas. Curante *Ioh. Corn.* DE PAVW, qui Notas quoque *suas* addidit, *Traiecti ad Rhen. ap. Ioh. Evelt*, 1739, 4.

§. XVII.

RVFVS *Ephesius.*

RVFI, *Ephesii*, de appellationibus partium corporis humani Libri III, Latine, *Iunio Paulo* CRASSO interprete; *Eiusdem* Tractatus de vesicae renumque affectibus; et Fragmentum de medicamentis purgantibus, *incerto* interprete.

v. inter Medicae Artis Principes *Henr. Stephani*, 1567, *fol.*

—— De appellationibus partium humani corporis Libri III, Latine, *Iunio Paulo* CRASSO interprete.

v. inter Medicos antiquos Graecos, *Bas.* 1581, 4.

§. XVIII.

§. XVIII.

PHILO Iudaeus.

PHILONIS, Iudaei, in Libros Mosis de mundi opificio, historicos, de Legibus. Eiusdem Libri Singulares. Ex Bibliotheca Regia, Graece, Paris. ex offic. Adr. Turnebi, 1552. fol.

—— Omnia, quae extant, Opera, ex accuratissima Sigism. GELENII et aliorum interpretatione, partim ab Adr. TVRNEBO, partim a Dav. HOESCHELIO, edita et illustrata. Huic Editioni accessere variae Lectiones et eiusdem PHILONIS Libellus de Septenario, et de prouidentia Dei Fragmenta, Frf. ap. Ierem. Schrey, 1691, fol.

—— De mundo Liber vnus, Graece.
v. inter ARISTOTELIS Opp. T. I, Venet. 1497, fol.

—— Breuiarium de temporibus,
v. inter Auctores suppositos Ioh. ANNII, Viterb. vid. BEROSVS.

§. XIX.

ANTONINVS LIBERALIS.

ANTONINI LIBERALIS Transformationum congeries, Graece et Latine. Abr. BERKELIVS emendauit, Lugd. Bat. ap. Dan. a Gaesbeeck, 1674, 12.

—— Eadem, Graece et Latine, Guil XYLANDRO interprete, cum Notis Tho. GALE.
v. inter Tho. GALE Scriptor. Historiae Poët. Paris. 1675, 8.

—— Eadem, Graece et Latine, Guil. XYLANDRO interprete. Thomas MVNCKERVS recensuit, et Notas adiecit, Amst. ap. Ianssonio Waesbergios, 1676, 12.

ANTONINVS LIBERALIS Puer in Stellionem, ex Historia illustratus ab Herm. von der HARDT.
v. inter Herm. von der HARDT Aenigmata prisci orbis, Helmst. 1723, fol. p. 22.

§. XX

EPICTETVS.

EPICTETI Enchiridion, Graece, cum Latina versione Hieron. WOLFII, Commentario SIMPLICII, ex Libris veteribus emendato, et Claudii SALMASII Notis, [curante Dan. HEINSIO,] Lugd. Bat. typis Ioh. Maire, 1640, 4.

—— Idem, vna cum CEBETIS Tabula. Accessere ARRIANI Commentariorum de EPICTETI Disputationibus Libri IV, Graece et Latine, Hieron. WOLFIO interprete, cum eiusdem annotationibus; Item PORPHYRIVS de abstinentia et Vita PYTHAGORAE etc. Cantabr. ex Typogr. Academ. 1655, 8.

—— Idem, Graece et Latine, interprete Hieron. WOLFIO. Nic. BLANCARDVS Graeca recensuit, varias Codicum Lectiones et paucas animaduersiones adiecit. Accedunt Notae Hier. WOLFII et Merici CASAVBONI. Item Paraphrasis Graeca, quam idem CASAVBONVS primus vulgauit, vertit et Notis illu-

illuſtrauit; Subiiciuntur EPICTETI Enchiridion, ab *Ang.* POLITIANO e Graeco verſum; EPICTETI Apophtegmata, et fragmenta.

Acceſſit ARRIANI Opp. ed. a *Nic.* BLANCARDO, *Amſt.* 1683, 8.

—— Manuale et Sententiae, quibus accedunt Tabula CEBETIS, et alia, affinis argumenti, in linguam Latinam conuerſa a *Marco* MEIBOMIO. Subiiciuntur *eiusdem* Notae; Emendationes *Claudii* SALMASII in EPICTETVM, Notae *illorum* et *alius viri docti* in Diſſertationes EPICTETI ab ARRIANO digeſtas, et varians Scriptura codicum manu exaratorum, cura *Hadr.* RELANDI, *Traj. Bat. ex offic. Guil. Broedelet*, 1711, 4.

—— Enchiridion, Graece, Latinisque verſibus adumbratum per *Eduardum* IVIE, *Oxoniae, e Theatro Sheldon.* 1715, 8. *maj.*

—— Idem, vna cum CEBETIS Tabula, Graece et Latine, cum Notis *Hieron.* WOLFII, *Iſ.* CASAVBONI, *Ioh.* CASELII, et *aliorum*; Quibus accedit Graeca Enchiridii Paraphraſis, lacunis omnibus, Codicis Medicei ope, a *Iac.* GRONOVIO repletis. Recenſuit, a pluribus mendis repurgauit, ac Notis quibusdam et animaduerſionibus illuſtrauit, *Ioh. Caſp.* SCHROEDERVS, *Delphis, ap. Adr. Bemann*, 1723, 8.

—— Idem, Latine, *Ang.* POLITIANO interprete.

v. cum CENSORINO de die natali, et aliis Opuſculis, *Bononiae*, 1497, *fol.* In *Ang.* POLITIANI Opp. *Baſ.* 1553, *fol.* pag. 394. et poſt ARRIANVM, *Amſt.* 1683, 8. p. 369, ſeq. et cum CATONIS Diſtichis, *Arg.* 1520, 4.

Manuale d' EPITTETO, *tradotto dal teſto Greco da* Ant. Maria SALVINI.

v. *nel Tomo III, p.* 131. *delli Diſcorſi academici di* SALVINI, *Venez.* 1735, 4.

Le Manuel d' EPICTETE, *traduit du Grec en François par* Claude GRVGET, *et les Sentences des Philoſophes de Grece, traduites par* Antoine du MOVLIN.

v. *à la fin des Lettres de* PHALARIS *et d'* ISOCRATE, *trad. par* Claude GRVGET, *à Anvers*, 1558, 8.

Le même, avec les Reponſes d' EPICTETE, *traduit par* Guil. du VAIR.

v. *les Oeuvres de* Guil. du VAIR, *à Rouen*, 1612, 8. pag. 777, ſeq.

Les Caractères d' EPICTETE, *avec l'Explication du Tableau de* CEBES, *par l'Abbé de* BELLEGARDE, *nouvelle Edition, revuë, corrigée et augmentée*, à Amſt. *chez Henri Schelte*, 1709, 12.

Cph. Henr. RITMEIERI Specimen Philoſophiae EPICTETI, ſiue Enchiridii *eius* priora capita, rabbinice verſa, et animaduerſionibus illuſtrata, *Helmſt.* 1709, 4.

Die Gemüthsbildungen des EPICTETS, *nebſt der Erklaerung des Gemaehldes des* CEBES, *aus dem Franzoeſiſchen des Abts von* BELLEGARDE *ins Deutſche überſetzt von A. B. C.* Leipz. und Goerl. *in der Marchiſchen Buchhandl.* 1747, 8.

Entretien de Mr. PASCAL *et de Mr. de* SACY, *ſur la Lecture d'* EPICTETE *et de* MONTAGNE.

v. *La Continuation des Memoires de Literature de Mr. de* SALENGRE, Tom. V, p. 239.

EPICTETI et HADRIANI Aug. Altercatio, ex *Frid.* LINDENBROGII Editione, Latine.

v. in FABRICII Biblioth. Gr. T. XIII, p. 557.

§. XXI.

§. XXI.

Flav. ARRIANVS.

ARRIANI Commentariorum de EPICTETI Disputationibus Libri IV, Graece et Latine, *Hieron.* WOLFIO interprete, et cum *eius* Annotationibus.

v. cum EPICTETI Enchiridio, *Cantabr.* 1655, 8.

— de Expeditione, siue rebus gestis, Alexandri, Libri VIII, Graece, *Bas. ap. Rob. Cheimerium*, 1539, 8.

— de Expeditione Alexandri M. Historiarum Libri VIII, Graece et Latine, ex *Bonav.* VVLCANII noua interpretatione. Ab *eodem* quamplurimi loci ope veteris exemplaris restituti. Accessit PLVTARCHI Vita Alexandri, et Libri II de fortuna, vel virtute, Alexandri, *exc. Henr. Stephanus*, 1575, *fol.*

— Expeditionis Alexandri Libri VII, et Historia Indica, Graece, cum *Bonav.* VVLCANII Latina interpretatione, post variam *aliorum* industriam ita lacunis suppletis, ita auctoris in Graecae linguae natiuo vsu, praestantia et facultate restituta ex plurium Manuscriptorum, et praesertim vnius optimi, collatione, vt nunc demum prodire hic auctor videri debeat. Opera *Iac.* GRONOVII, *Lugd. Bat. ap. Petr. vander Aa*, 1704, *fol.*

— Iidem Libri VIII, Latine, *Barth.* FACIO interprete, *Pisauri, opera et impensa Hieronymi de Socino*, 1508, *fol.*

Iac. GRONOVII Supplementa Lacunarum in ARRIANO, de Expeditione Alexandri.

v. cum *Eiusd.* Supplementis AENEAE *Tactici* et DIONIS *Cass. Lugd. Bat.* 1675, 8.

ARRIANO *de i fatti del Magno Alessandro, nuovamente di Greco tradotto in Italiano per* Pietro LAVRO, *Modonese*, Venetia, *appr. Michele Tramezino*, 1544, 12.

— *La Traduzzione medesima*, Verona, *per Dionisio Ramanzini*, 1730, 4.

ARRIANI de Rebus Indicis Liber vnus.

Constituit Librum VIII de Expeditione Alexandri.

NEARCHI Paraplus ex ARRIANI Indicis, Graece et Latine, *Bonav.* VVLCANIO interprete, cum praefixa Dissertatione *Henr.* DODWELLI et breuibus Notis *Ioh.* HVDSONI.

v. in Vol. I Geographorum Graecor. minor. *Ioh.* HVDSONI.

ARRIANI Periplus Ponti Euxini, Graece, cum Latina versione *Ioh. Guil.* STVCKII, et ipsius Ponti Tabula chorographica.

v. cum ARRIANI arte tactica, et aliis scriptis, a *Nic.* BLANCARDO ed. *Amst.* 1683, 8.

— Idem, Graece, cum eadem Interpretatione Latina, *Henr.* DODWELLI Dissertatione chronologica, et breuibus *Ioh.* HVDSONI Notis.

v. Tomo I Geographor. Graecor. HVDSONI.

— Idem, Latine, *Adr.* TVRNEBO interprete.

v. in TVRNEBI Opp. *Arg.* 1600, *fol.* T. II, p. 146.

— Periplus Maris Erythraei, Graece, cum Latina interpretatione *Ioh. Guil.* STVCKII, et Tabula chorographica emendata.

v. cum ARRIANI Arte Tactica, et aliis *eius* Scriptis, a *Nic.* BLANCARDO ed. *Amst.* 1683, 8.

— Idem, Graece, cum eadem interpretatione; *Henr.* DODWELLI Dissertatione chronologica, et breuibus *Ioh.* HVDSONI Notis.

v. Tomo I Geographor. Graecor. HVDSONI.

ARRIANI Acies contra Alanos, Graece, cum Latina versione et Notis *Ioh.* SCHEFFERI.

v. inter Opuscula ARRIANI, a *Nic.* BLANCARDO edita, *Amst.* 1683, 8. pag. 98, seq.

— Tactica, et MAVRICII Artis militaris Libri XII. Omnia, nunquam ante publicata, Graece primus edit, versione Latina Notisque illustrauit *Ioh.* SCHEFFERVS, *Vps. exc. Henr. Curio,* 1664, 8.

— Ars Tactica, Acies contra Alanos, Periplus Ponti Euxini et Maris Erythraei; Liber de Venatione; EPICTETI Enchiridion, Apophtegmata et fragmenta, cum interpretibus Latinis et Notis. Ex recensione et Museo *Nic.* BLANCARDI, *Amst. ap. Ianssonio Waesberg.* 1683, 8.

— De Venatione Liber, Graece et Latine, *Luca* HOLSTENIO interprete, *Nic.* BLANCARDVS Graeca e Manuscripto, et versionem variis in locis emendauit. Accedunt ex libris Emendationum *Henr.* STEPHANI quaedam Schediasmata.

v. cum ARRIANI Arte tactica, et aliis Opusculis, *Amst.* 1683, 8.

* * *

Geo. RAPHELII Emendatio loci cuiusdam in ARRIANI Historia Indica, Cap. XIII, N. 6.

v. in Miscell. Obseruatt. in Auctor. Vol. IV, Tom. II, pag. 270.

Obseruationes duae, vna in ARRIANVM, altera in FESTVM.

v. in Miscell. Obseruatt. in Auctor. Vol. IX, Tom. III, p. 380.

Petri HORREI Obseruationes ad ARRIANVM.

v. in *Eiusd.* Obseruatt. in Scriptor. Graec. *Leouard.* 1736, 8. p. 533-561.

Theod. HASAEI Obseruatio ad locum Peripli maris Erythraei de vocabulo: Eitenediommenuthesias.

v. in Biblioth. Bremens. Class. VI, Fasc. I, p. 189, seqq.

§. XXII.

DIO *Chrysostomus.*

DIONIS *Chrysostomi* Orationes LXXX, Graece, cum variantibus Lectionibus, in fine adiectis, *Venetiis, ap. Fed. Turrisanum,* 1551, 8.

— Orationes LXXX, cum vetustis Codicibus Manuscriptis Regiae Bibliothecae sedulo collatae, eorumque ope ab innumeris mendis liberatae, restitutae, auctae, PHOTII Excerptis, SYNESIIque censura illustratae. Ex interpretatione *Thomae* NAOGEORGI accurate recognita, et emendata a *Fed.* MORELLO. Cum *Isaaci* CASAVBONI Diatriba, et *eiusdem* MORELLI Scholiis, Animaduersionibus et Coniectaneis, *Lutetiae, ex offic. Claud. Morelli,* 1604, *fol.*

— Oratio de Ilio non capto, Graece et Latine, *Laur.* RHODOMANNO interprete, et cum *Eiusdem* Scholiis.

Adiecta est QVINTI *Calabri* Derelictis ab HOMERO, *Hanouiae,* 1604, 8. p. 134.

— Oratio de HOMERO, Graece, cum Notis *Ioh.* DAVIES.

Praemissa est Opp. HOMERI, a *Iosua* BARNESIO edit. *Cantabr.* 1711, 4. Tomo I, p. 124.

* * *

Lamb. BOS Animaduersiones in DIONEM *Chrysostomum.*

v. in

v. in *Eiusd.* Animaduersion. in Scriptor. Graec. *Franekerae, 1715, 8.* p. 19-21.

Notae et Emendationes viri docti *anonymi* in Orationes DIONIS *Chrysostomi.* —

v. WOLFII Anecdota Graeca, Tom. I, pag. 217, seq.

Obseruationes et Emendationes in DIONIS Orat. XXXIII.

v. in Miscell. Obseruatt. in Auctores, Vol. IX, Tom. III, p. 375.

§. XXIII.

DIO *Cassius.*

N. I.

HISTORIA ROMANA.

DIONIS Romanarum historiarum Libri XXIII, a XXXVI ad LVIII usque, Graece, cum *Rob.* et *Henr.* STEPHANI castigationibus, in fine adiectis, *Lutetiae, ex offic. Rob. Stephani, 1548, fol.*

DIONIS *Cassii* Romanarum Historiarum Libri XXV, Graece, cum *Guil.* XYLANDRI Latina interpretatione, et *Henr.* STEPHANI castigationibus, *exc. Henr. Stephanus, 1591, fol.*

— Historiae Romanae Libri XLVI, partim integri, partim mutili, partim excerpti, *Ioh.* LEVNCLAVII studio tam aucti, quam expoliti; Fragmenta priorum XXXIV amissorum, et posteriorum XX librorum; Gr. et Lat. cum *Rob.* et *Henr.* STEPHANI, *Guil.* XYLANDRI, *Frid.* SYLBVRGII, *Fuluii* VRSINI et *Ioh.* LEVNCLAVII Notis, *Hanouiae, typis Wechelianis, 1606, fol.*

Herm. Sam. REIMARI Specimen nouae Editionis DIONIS *Cassii*, Hamb. *1748, fol.*

Di DIONE, *delle guerre Romane Libri XXII, tradotti in Toscano per Nicolo* LEONICENO, *et nuouamente stampati*, Vinegia, *per Giov. de Farri et fratelli, 1542, 8.*

N. II.

EPITOME EIVS PER IOH. XIPHILINVM.

DIONIS, *Nicaei*, Epitome Historiae Romanae, Graece, cum versione *Guil.* BLANCI Latina, Auctore *Ioh.* XIPHILINO.

v. Volumine II Scriptor. Historiae Augustae, *ap. Henr. Stephanum, 1568, 8.*

— Eadem Epitome, Graece, cum versione *Guil.* BLANCI; per *Guil.* XYLANDRVM et *Frid.* SYLBVRGIVM emendata et Notis *Frid.* SYLBVRGII.

v. inter SYLBVRGII scriptores Historiae Rom. *Frf. 1590, fol.* Tom. III, p. 134, seq.

— Eadem, Graece, cum *Guil.* BLANCI versione, a *Guil.* XYLANDRO recognita, et *Henr.* STEPHANI in XIPHILINVM Spicilegio, *Exc. Henr. Stephanus, 1592, fol.*

* Collectio variorum Lectionum ad XIPHILINI Epitomen DIONIS. ext. in Bibl. Coisliniana, ed. a *Bernh. de* MONTFAVCON, *Paris. 1715, fol.* pag. 421-444.

N. III.

FRAGMENTA, ET PARTES SEPARATIM EDITAE.

DIONIS Fragmenta de Legationibus, Graece, cum Notis *Fului* VRSINI.
v. inter Excerpta de Legat. *Antv. 1582, 4.*

—— Eadem, Graece et Latine, interprete *Ioh.* LEVNCLAVIO.
v. in DIONE *Ioh.* LEVNCLAVII, pag. 919, seq.

—— Fragmenta alia, Graece, cum versione Latina et Notis *Henr.* VALESII
v. in VALESII Excerptis Peirescianis, *Parif. 1634, 4.* p. 668.

—— Romanae Historiae vltimi Libri tres, reperti restitutique studio ac labore *Nic. Carminii* FALCONIS, *Romae, ex Typogr. Chracas, 1724, 4,*

Neruae, Traiani atque Adriani Caesarum Vitae ex DIONE, Latine, *Geo.* MERVLA interprete.
v. cum *Ael.* SPARTIANO, et reliquis V Scriptoribus Historiae Aug. *Venet. in aed. Aldi, 1519, 8.*

N. IV.

SCRIPTA DIONEM ILLVSTRANTIA.

Iac. GRONOVII Supplementa Lacunarum in DIONE *Cassio.*
v. cum *eiusd.* Supplement. lacun. in AENEA *Tactico, et* ARRIANO, *Lugd. Bat. 1675, 8.*

Lamb. BOS Animaduersiones ad DIONEM *Cassium.*
v. in *Eiusd.* Animaduersion. Scriptor. Graec. *Franekerae, 1715, 8.* p. 22-30.

Herm. Sam. REIMARI Epistola ad *Angel. Mariam* QVIRINVM, qua, occasione edendi DIONIS *Cassii*, ad *Nic. Carmin.* FALCONIS Editionem trium vltimorum DIONIS Librorum Animaduersiones nonnullas *Eius* iudicio submittit, *Hamb. ap. Ioh. Car. Bohnium, 1746, 4.*

Correction de deux Passages de DION *L. 59, et d'un passage de* SVETONE *à l'occasion d'une Medaille de Caligule, par Philib. Bernard.* MOREAV *de* MAVTOVR.
v. dans les Memoires de Trevoux, 1728, Nov. pag. 2121, 1729. Mars, pag. 557.

---

§. XXIV.

MENELAVS *Alexandr. Mathemat.*

MENELAI Libri III Sphaericorum, Latine.
v. in *Marii* MERSENNI Synopsi Mathematica, *Parif. 1644, 4.* 205, et seqq.

---

§. XXV.

PLVTARCHVS.

N. I.

EDITIONES OPERVM.

PLVTARCHI, *Chaeronensis*, quae exstant, omnia, cum Latina interpretatione *Herm.* CRVSERII, *Gul.* XYLANDRI, Accedit nunc primum libellus *eiusdem*

eiusdem de fluuiorum montiumque nominibus, cum versione *Phil. Iac.* MAVSSACI, doctorum virorum notis, et Libellis variantium Lectionum, ex Manuscriptis Codicibus collectarum, *Frf. in offic. Dan. ac Dav. Aubriorum, 1620, fol.* Voll. II.

N. II.

SCRIPTA SEPARATIM EDITA.

PLVTARCHI, quae vocantur Parallela, s. Vitae illustrium virorum Graeci nominis ac Latini, prout quaeque alteri convenire videbantur, digestae, Graece, *Venet. in aedibus Aldi et Andr. Soceri, 1519, fol.*

— quae vocantur Parallela, hoc est, Vitae illustrium virorum Graeci nominis ac Latini, accuratius, quam antehac nunquam, digestae, Graece, *Bas. per Andr. Cratandrum* et *Ioh. Bebelium, 1533, fol.*

— Vitae parallelae, cum Singulis aliquot, Graece et Latine. Adduntur variantes Lectiones ex Manuscriptis Codicibus veteres et nouae, doctorum Virorum Notae et emendationes, et Indices accuratissimi. Recensuit *Aug.* BRYANVS, Tomi V, *Lond. ex offic. Iac. Tonson et Ioh. Watts*, Voll. I, *1729*, II, III, IV, *1723*, V, *1724*, *4. maj.*

— Eaedem, Latine, a variis Auctoribus versae. *Editio antiqua, temporis tamen locique impressionis indicio destituta, fol.* Voll. II.

(Antiquiorem esse hanc, editione sequente, de ao. 1478, utramque inspicienti statim patet.)

— Vitae parallelae, Latine a variis auctoribus translatae, *Venet. per Nic. Ienson, 1478, fol.*

— Parallela, Latine, per GVARINVM *Veronens.* e Graeco traducta.

v. vna cum *Aemilii* PROBI Vitis Excellent. Imperator. *Arg. 1506, 4.*

Les Vies des Hommes illustres de PLVTARQVE, *reveues sur les Manuscrits et traduites en François, avec des Remarques historiques et critiques, et le supplement des comparaisons qui ont été perdues. On y a joint les Têtes, que l'on a pu trouver.* Par *André* DACIER, IX Tomes, *a Paris chez Clousier*, *Gosselin* et *Coustelier*, *1721*, 4. Voll. IX.

PLVTARCHI Opuscula LXXXII, Graece, *Venet. in aedib. Aldi et Andr. Asulani, 1509, fol.*

— Moralia, e Graeco in Latinum translata a *Guil.* XYLANDRO, et cum *eiusdem* Annotationibus, Tomi III, *Frf. typis Ioh. Saurii, 1603, 8.*

— Opuscula XLII, Latine, a variis Auctoribus versa, *Bas. in Offic. Andr. Cratandri, 1530, fol.*

— Opuscula sequentia, Latine, *Desid.* ERASMO *Roterodamo* interprete; De discrimine adulatoris et amici; De vtilitate capienda ab inimicis; De tuenda bona valetudine; De doctrina principum; De philosophi disputationibus; Vtrum grauiores sint animi morbi, quam corporis; An bene lateat viuens; De cupiditate diuitiarum, *Bas. ap. Ioh. Frobenium, 1514, 4.*

— Eadem Opuscula, additis sequentibus: de cohibenda Iracundia; De curiositate; De vitiosa verecundia, *Des.* ERASMO, *Roterodamo*, interprete.

v. in ERASMI Opp. T. IV, p. 1, seq.

Les Oeuvres de PLVTARQVE, *translatées de Grec en François par* Iaques AMIOT, *à Paris, chez Morel et Vascosan, 1572, fol.*

Les Oeuvres morales et melées de PLVTARQVE *de la même traduction, revuës, corrigees et enrichies de Prefaces generales, de*

de Sommaires au commencement de chacun des Traitez, et d'Annotations en marge, qui montrent l'artifice et la Suite des Discours de l'Autheur, II Tomes, à Paris, 1645, fol. Voll. II.

PLVTARCHI Libellus de Educatione Liberorum, Graece, cum interpretatione Latina Guil. XYLANDRI. Olaus HESYCHIVS recensuit, Notasque nouas ac Indicem analyticum, ac Lexicon omnium verborum in hoc opusculo contentorum addidit, Lipf. litteris Fleischerianis, 1705, 8.

— Idem, Graece, Notis Germanicis illustratus, et ISOCRATIS Orationes tres I. Ad Demonicum. II. Ad Nicoclem, III. Nicocles, itidem Notis Germanicis illustratae a Ioh. Christ. CLEMANNO, Hamb. ap. C. W. Brand, 1745, 8.

— Idem, Latine, Ioh. METZLERO interprete.

v. vna cum LVCIANI Dialogis amatoriis IV, Hagenoae, 1527, 8.

— Idem, ex Graeco Sermone in Latinum conuersus, tertio recognitus et emendatus a Petro RIVANDRO, Gorl. exc. Ambr. Fritsch, 1572, 8.

PLVTARCHI Liber, quomodo Iuueni audienda sint Poëmata? Graece et Latine, Hug. GROTIO interprete.

Praemittitur (Ioh.) STOBAEI Florilegio, Paris. 1623, 4.

— Idem, (et BASILII M. Oratio de eodem Argumento,) Graece, cum interpretatione Hug. GROTII. Variantes Lectiones et Notas adiecit Ioh. POTTER, Oxonii, e Theatro Sheldoniano, 1694, 8. maj.

— Idem, Gentiano HERVETO interprete.

Adiectum est Gent. HERVETI Orationibus, Aureliae, 1536, 8.

— Abhandlung, wie man die Poeten lesen soll, aus dem Griechischen übersetzt von Ioh. Dan. HEYDEN.

Stehet vor desselben Uebersetzung der Satyren des PERSIVS, Leipzig, 1783, 8.

PLVTARCHI Libellus de capienda ex inimicis vtilitate, Graece et Latine.

v. in DORNAVII Amphitheatro Sapientiae Socraticae, T. II, p. 104.

PLVTARCHI Conuiuium septem Sapientum, ab Adr. TVRNEBO Latine redditum.

v. in TVRNEBI Opp. T. II, p. 52, seq.

PLVTARCHI Apophthegmata Regum et Imperatorum; Apophthegmata Laconica; Antiqua Lacedaemoniorum instituta; Apophthegmata Lacaenarum, Graece et Latine, cum Annotationibus, ex variis Auctoribus collectis, (Edente Mich. MATTAIRIO.) Lond. ap. Gul. Darres et Claud. Du Bosc, 1741, 4. maj.

— Apophthegmata ad Traianum Caesarem, et laconica, Latine, Franc. PHILELPHO interprete.

v. cum PHILELPHI Orationibus, et aliis Opusculis, Venet. 1492, fol. pag. 55, seq.

— und anderer kurze Weise und höfliche Sprüch, aus dem Latein in Teutsch verdollmetscht durch Heinrich von EPPENDORFF, Strasb. bey Hans Schotten, 1534, fol.

PLVTARCHI Liber de virtutibus Mulierum, Latine traductus per ALAMANVM RANVTINVM.

v. cum Aemilii PROBI Vitis excellent. Imperatorum, Arg. 1506, 4.

— Liber de virtutibus Mulierum, Latine, interprete ALAMANO RANVTINO.

v. inter Scriptor. Opera de claris Mulieribus, Parif. ap. Colinaeum, 1521, fol. p. 1.

PLVTARCHI Büchlein, wie sich zwey Ehe-Leute gegen einander halten sollen, aus dem Lateinischen übersezt durch Hier. ZIEGLER, Augspurg, durch Heinr. Steyner, 1545, 4.

PLVTARCHI Quaestiones Romanae, Graece et Latine, cum Marci Zuerii BOXHORNII Commentario.

Acces-

Acceſſere BOXHORNII Queſtionibus Romanis, *Lugd. Bat.* 1637, 4.

—— Eaedem, Graece et Latine, cum Notis et animaduerſionibus *Guil.* XYLANDRI et M. *M. Zuerii* BOXHORNII.

v. in GRAEVII Theſauro Antiquit. Rom. T. V, p. 974, ſeq.

PLVTARCHI de Fortuna Romanorum Liber, *Guil.* BVDAEO interprete.

v. in BVDAEI Opp. *Baſ.* 1557, *fol.* T. I, p. 485, ſeq.

PLVTARCHI de Fortuna Alexandri Libri II, Graece et Latine.

v. cum ARRIANO, *ap. Henr. Stephanum,* 1575, *fol.*

—— Idem, Latine, *Guil.* BVDAEO interprete.

v. in BVDAEI Opp. T. I, p. 494.

PLVTARCHI de Oraculorum defectu Liber, ab *Adr.* TVRNEBO Latinitate donatus et Notis illuſtratus.

v. in TVRNEBI Opp. T. II, p. 76, ſq.

PLVTARCHVS de Tranquillitate et ſecuritate animi Liber, Latine, *Guil.* BVDAEO interprete.

v. in BVDAEI, Opp. T. I, p. 472 ſeq.

PLVTARCHI Opuſculum de Odio et Inuidia, Latine.

v. cum CENSORINO, et aliis opuſculis, *Bononiae*, 1497, *fol.*

PLVTARCHI Libellus de fato, Latine, *Adr.* TVRNEBO interprete.

v. in TVRNEBI Opp. T. II, p. 48, ſq.

PLVTARCHI amatoriae narrationes, Latine, *Ang.* POLITIANO interprete.

v. in *Ang.* POLITIANI Opp. *Baſ.* 1553, *fol.*

PLVTARCHI de Placitis, Decretiſque Philoſophorum naturalibus Libri V, Latine, *Guil.* BVDAEO interprete. *Arg. ex aedibus Schurerianis,* 1516, 4.

v. in BVDEI Opp. *Baſ.* 1557, *fol.* T. I, pag. 511, ſeq.

PLVTARCHI Commentarius de primo frigido, Latine, *Adr.* TVRNEBO interprete.

v. in TVRNEBI Opp. T. II, p. 61, ſq.

PLVTARCHI Dialogus, bruta animalia ratione vti, Graece et Latine.

v. in DORNAVII Amphitheatro Sapientiae Socraticae, T. I, p. 359, ſeq.

PLVTARCHI Opuſculum de procreatione animi in Timaeo PLATONIS, *Adr.* TVRNEBO interprete.

v. in TVRNEBI Opp. T. II, p. 67, ſq.

Dialogue de PLVTARQVE *ſur la Muſique, traduit en François, avec des Remarques par* Pierre Iean BVRETTE.

v. *dans les Memoires de l' Academie des Inſcriptions,* T. XIV, p. 172-278. *Edit. d' Amſterdam.*

Pierre Iean BVRETTE *Examen du Traité de* PLVTARQVE *ſur la Muſique.*

v. *les Memoires de l' Academie des Inſcriptions,* T. XI, p. 43. T. XIX, p. 272.

PLVTARCHI Libellus de fluuiorum et montium nominibus, et de his, quae in illis inueniuntur, Graece, cum verſione Latina *Phil. Iac.* MAVSSACI, et Notis.

v. inter *Ioh.* HVDSONI Geographos Graecos minor. Vol. II.

—— Idem, Latine, *Adr.* TVRNEBO interprete.

v. in TVRNEBI. Opp. T. II, p. 97, ſq.

PLVTARCHI Alexandrina Prouerbia Graeca, ex Bibliotheca Medicea, cum interpretatione Latina *Iac.* GRONOVII, nondum ante hac edita.

v. in Praefatione Tomi X Theſauri Antiquit. Graecar. GRONOVII.

PLVTARCHI Tractatus de proprietate Linguar. apud HOMERVM.

v. ſupra Articulum HOMERVS.

PLVTARCHI Fragmentum de Anima ex OLYMPIODORI Commentario in PLATONIS Phaedonem inedito, Graece.

v. in FABRICII Biblioth. Gr. T. XII, p. 265, ſq.

—— Specimen Dialogi de nobilitate, Graece.

v. ibid. p. 268.

N. III.

N. III.

SCRIPTA PLVTARCHVM ILLVSTRANTIA.

Animaduersiones in PLVTARCHI Apophthegmata.
 v. in Miscell. obseruatt. in Auctor. Vol. II, Tom. III, p. 383.

Ioh. Chr. KOERNERI Commentatio de Nuptiis sine felle, ad PLVTARCHI Praec. Nupt. *Dresdae*, 1747, 4.

Cph. Aug. HEVMANNI Obseruatio de Euridice PLVTARCHI, cuius mentio fit sub finem libri de educatione liberorum.
 v. in Miscell. Lipf. T. IX, p. 157, seq.

Claude SALLIER *Remarques critiques sur le Traité de* PLVTARQVE *touchant la Superstition.*
 v. *les Memoir. de l' Acad. des Inscript.* Tom. III, p. 236.

— *Remarques critiques sur le Traité de* PLVTARQVE *intitulé:* Περὶ Τύχης.
 v. *les Memoires de l' Acad. des Inscript. Vol. XIV, p. 532. l' Edit. d' Amsterd.*

Iean Bapt. de la CVRNE DE SAINTE PALAYE *Remarques sur la Vie de Romulus par* PLVTARQVE.
 v. *dans l' Hist. de l' Acad. des Inscript.* Vol. IV, p. 180.

§. XXVI.

LAMPRIAS, PLVTARCHI *Filius.*

LAMPRIAS de Scriptis patris sui, PLVTARCHI, Graece et Latine.
 v. Praemittitur PLVTARCHI Operibus, ex edit. *Guil.* XYLANDRI, *Frf.* 1620, *fol.* et ext. in FABRICII Biblioth. Gr. T. III, pag. 334.

§. XXVII.

THEON *Smyrnaeus.*

THEONIS, *Smyrnaei*, Platonici, Eorum, quae in Mathematicis ad PLATONIS lectionem vtilia sunt, Expositio. E Bibliotheca Thuana. Opus nunc primum editum, Latina versione ac Notis illustratum ab *Ism.* BVLLIALDO. *Lutetiae Paris. ap. Ludov. de Heuqueuille*, 1644, 4.

§. XXVIII.

ARISTIDES QVINTILIANVS.

ARISTIDIS QVINTILIANI de Musica Libri III, Graece, cum Latina versione et Notis *Marci* MEIBOMII.
 v. inter MEIBOMII Auctores Musicae antiquae, T. II, p. 1, seq.

§. XXIX.

§. XXIX.

APPIANVS *Alexandrinus.*

APPIANI, *Alexandrini*, Romanarum Historiarum Punica, Parthica, Iberica, Syriaca, Mithridatica, Annibalica, Celticae et Illyricae Fragmenta quaedam. Item de bellis ciuilibus Libri V, Graece et Latine, cum *Henr.* STEPHANI Annotationibus in quasdam APPIANI Historias et in conciones per totum opus sparsas, *exc. Henr. Stephanus, 1592, fol.*

—— Eadem, et Excerpta quaedam de Legationibus, Graece et Latine, *Alex.* TOLLIVS vtrumque textum multis in locis emendauit, correxit, et *Henr.* STEPHANI, ac doctorum quorundam virorum selectas Annotationes adiecit, *Amst. ap. Ioh. Ianss. a Waesberge et Ioh. a Someren, 1670, 8. Voll. II.*

—— Eadem, Latine, *Petro* CANDIDO interprete. In fine legitur: „*Impressum* „*est hoc opus Venetiis, per Bernardum* „*Pictorem et Erhardum Ratdolt de Augusta* „*vna cum Petro Loslein de Langencen cor*„*rectore et Socio, 1477, fol.*

—— Eadem Editio, *cum litteris initialibus auro et coloribus elegantissime exornatis, fol.*

Historia delle Guerre esterne de Romani di APPIANO Alessandrino, *tradotta da M.* Alessandro BRACCIO, *Secretario Fiorentino, Con i tre libri del medesimo* APPIANO *ritrouati et tradotti da M.* Louico DOLCE, Parte I. II, *Verona nella stamp. della Fenice, 1730, 4. maj. Voll. II.*

APPIAN, Alexandrin, *des Guerres des Romains, traduit du Grec en François, par* Mr. Odet Philippe *Sieur* DES MARES *à Paris, chez Antoine de Sommaville, 1659, fol.*

APPIANI Liber VI et VII, siue Iberica et Hannibalica, Graece, cum *Henr.* STEPHANI Notis et castigationibus.

v. cum Excerptis ex CTESIA, AGATHARCHIDE et MEMNONE, *ap. Henr. Stephanum, 1557, 8. p. 120, sq.*

—— Liber XXIII, siue Illyrica, Latine, *Steph.* GRADIO interprete.

Accessit *Ioh.* LVCII de Regno Dalmat. et Croat. Libris VI, *Amst. 1668, fol. p. 462,* seq. et exst. in SCHWANDTNERI Scriptor. Rer. Hungar. T. III, p. 769.

APPIANI Fragmenta ex libris IX prioribus, Graece, cum Notis *Fului* VRSINI.

v. cum Excerptis de Legationibus, a *Fulv.* VRSINO editis, *Antv. 1582, 8.*

—— Fragmenta alia, ex iisdem Libris, Graece et Latine, cum *Henr.* VALESII Notis.

v. in VALESII Excerptis Peirescianis, *Paris. 1634, 4. p. 547,* seq. et in Editione TOLLII, p. 1210, seq.

Iac. PALMERII Exercitationes ad quaedam APPIANI loca.

v. in *Eius* Exercitationibus ad Auctores Graecos, *Lugd. Bat. 1668, 4. p. 151, sq.*

§. XXX.

PHLEGON, *Trallianus.*

PHLEGONTIS, *Tralliani*, de mirabilibus Liber, Graece, cum interpretatione Latina *Guil.* XYLANDRI, et Notis *Ioh.* MEVRSII

v. in GRONOVII Thesauro Antiquit. Graec. T. VIII, p. 2690.

— De Longaeuis Libellus, Graece, cum interpretatione Latina *Guil.* XYLANDRI, et Notis *Ioh.* MEVRSII.

v. in GRONOVII Thes. Antiquit. Graec. T. VIII, p. 2727.

— Fragmentum de Olympiis, Graece. Praemissum est PINDARO, *Oxon.* 1697, *fol.*

— Fragmentum de Olympiis, cum Latina interpretatione et Notis *Ioh.* MEVRSII.

v. in GRONOVII Thes. Antiquit. Graec. T. IX, p. 1289.

§. XXXI.

ARTEMIDORVS.

ARTEMIDORI Oneirocritica, Graece, cum Latina versione *Iani* CORNARII; ACHMETIS Oneirocritica, cum Lat. versione *Ioh.* LEVNCLAVII; ASTRAMPSYCHI et NICEPHORI versus oneirocritici, cum interpretatione Latina *Ioh.* OPSOPAEI et *Nic.* RIGALTII. Accedunt *Nic.* RIGALTII ad ARTEMIDORVM Notae, *Lutetiae, ap. Marc. Orry,* 1603, 4.

ARTEMIDORI *Traumbuch, oder vom Ursprung, Unterscheid und Bedeutung allerhand Traeume; Samt einer Erinnerung* Phil. MELANCHTHONIS *vom Unterscheid der Traeume, und angehaengten Bericht, was von Traeumen zu halten sey,* Strasb. *durch Cph. von Heyden,* 1624, 8.

§. XXXII.

CLAVDIVS PTOLEMAEVS.

N. I.

GEOGRAPHIA.

Claudii PTOLEMAEI Cosmographiae Libri VIII, cum Mappis geographicis, Latine, *Vlmae, impressum per ingeniosum virum Leonardum Hol,* 1482, *fol.*

— Geographiae Libri VIII, Latine, cum Tabulis viuis coloribus distinctis, et Tractatu de locis ac mirabilibus mundi, *Romae, arte et impensis Petri de Turre,* 1490, *fol.*

— Eadem, Latine, [Editoribus *Iac.* AESSLER et *Geo.* VBELIN,] *Arg. castigatione industriaque Ioh. Schotti,* 1513, *fol.*

— Eadem, cum Tabulis veteribus ac nouis, *Arg. Ioh. Scotus litteris excepit,* 1520, *fol. maj.*

* Qui Editionem hanc curauit, haud equidem Titulus indicat, sed breuis ad Lectorem Praefatio, et est *Georgius* VBELVS, Guilielmo, Episcopo Argent. a Secretis, et I. V. Doctor.

— Geographicae Enarrationis Libri VIII, ex *Bilib.* PIRCKHEYMERI tralatione, sed ad Graeca et prisca exemplaria a *Mich.* [SERVETO,] *Villanouano,* iam primum recogniti. Adiecta insuper ab *eodem* Scholia, quibus exoleta vrbium nomina ad nostri Seculi morem exponuntur, *Lugd. ex offic. Melch. et Gasp. Treckser,* 1535, *fol.*

— Geo-

—— Geographia, olim a *Bilib.* PIRCKHEIMERO translata, at nunc multis Codicibus Graecis collata, pluribusque in locis ad pristinam veritatem redacta a *Jos.* MOLETIO, addita sunt in primum et septimum librum amplissima *eiusdem* Commentaria, et Tabulae geographicae antiquae et nouae, *Venetiis, ap. Vinc. Valgrisium,* 1562, 4.

—— Eadem, recognita et emendata cum Tabulis geographicis ad mentem Auctoris restitutis et emendatis, per *Gerh.* MERCATOREM, *Col. Agr. typis Godefr. Kempens,* 1584, *fol.*

—— Eadem, Latine, cum Tabulis antiquis et recentioribus, et Commentariis *Ioh. Ant.* MAGINI, *Col. Agr. exc. Petr. Keschedt,* 1597, 4.

—— Liber primus Geographiae, Latine, ex versione, cum argumentis, paraphrasi et notis *Ioh.* WERNERI; *Eiusdem* WERNERI libellus de quatuor terrarum orbis in plano figurationibus; Locus Libri VII PTOLEMAEI super plana terrarum orbis descriptione a priscis instituta Geographis, noua translatione et Notis explicatus; *Geo.* AMIRVCII Opusculum, de his, quae Geographiae debent adesse, cum *Ioh.* WERNERI Appendicibus; *Ioh.* [MOLLERI] *de Regiomonte* Epistola ad BESSARIONEM *Cardinalem* de compositione et vsu cuiusdam meteoroscopii. In fine legitur: „*Explicit geographicus* „*hic liber per ipsius compositorem atque per* „*Conr. Heinfogel, Artium et Philosophiae* „*Magistrum, D. Maximiliani Imperato-* „*ris Capellanum, et haud mediocrem Ma-* „*thematicum fideliter emendatus et reco-* „*gnitus, nec non a Ioh. Stuchs Nurenbergae* „*impressus,* 1514, *fol.*

PTOLEMAEI Arabia, Graece et Latine, ope Codicis MS. vetustissimi emendata.

v. Tomo III Geographorum Graecor. *Ioh.* HVDSONI.

—— Tabula longitudinis et latitudinis vrbium insignium, Graece et Latine, cum variantibus Lectionibus.

v. ibidem.

Tabulae Geographicae *Cl.* PTOLEMAEI, ad mentem Auctoris restitutae et emendatae per *Gerh.* MERCATOREM, *Col. Agr. typis Godofr. Kempensis,* 1578, *fol.*

Orbis antiqui Tabulae geographicae, secundum *Claud.* PTOLEMAEVM, cum Indice philologico absolutissimo omnium locorum, montium, fluminum etc. in Tabulis occurrentium, situm, nomina recentiora etc. lineis per ipsas ductis indicante, *Amst. ap. Wetstenios et Smith,* 1730, *fol. maj.*

Geografia cioè Descrittione universale della terra, partita in due Volumi, nel primo de' quali si contengono gli otto Libri della Geographia di Claudio TOLOMEO, *rincontrati et corretti da* Gio. Ant. MAGINI; *Nel secondo vi sono poste XXVII Tavole antiche di* TOLOMEO, *et XXXVII altre moderne, colle Commentarii di detto* MAGINI. *Dal Latino nell' Italiano tradotta da* Leonardo CERNOTI, Venetia, *appr. Gio. Batt. et Giorg. Galignani,* 1598, *fol.*

Abr. ORTELII Nomenclator Ptolemaicus, omnia locorum vocabula, quae in tota PTOLEMAEI Geographia occurrunt, continens, ad fidem Graeci Codicis purgatus, et in ordinem digestus, *Antv. exc. Cph. Plantinus,* 1579, *fol.*

Variae Lectiones ad *Claudii* PTOLEMAEI Geographiam ex Cod. MS. Coisliniano.

v. in Bibliotheca Coisliniana, ed. a *Bern. de* MONTFAVCON, *Paris.* 1715, *fol.* p. 611-768.

N. II.

SCRIPTA VARIA, CVM SVIS INTERPRETIBVS.

PTHOLOMEI Liber quattuor tractatuum, cum Centiloquio *eiusdem*, cum Commento HALY, *Venetiis, per Erh. Ratdolt de Augusta*, 1484, 4.

Hieron. CARDANI in *Cl.* PTOLOMAEI, *Pelusiensis*, IV de Astrorum Iudiciis, aut, vt vulgo vocant, quadripartitae constructionis, Libros, Commentaria, nunc recens castigatissime edita; *Eiusd.* CARDANI Geniturarum XII etc. *Lugd. ap. Theob. Paganum*, 1555, 8.

—— Idem Liber.

v. in CARDANI Opp. *Lugd.* 1663, *fol.* T. V, p. 93.

Enarrator ignoti nominis, quem tamen PROCLVM fuisse quidam existimant, in *Claudii* PTOLEMAEI Quadripartitum, Graece et Latine; Item PORPHYRII Introductio in PTOLEMAEI opus de effectibus astrorum, Graece et Lat. Praeterea HERMETIS de Reuolutionibus natiuitatum Libri II, Latine, *Bas. ex offic. Petrina*, 1559, *fol.*

PROCLI, *Diadochi*, Paraphrasis in PTOLEMAEI Libros IV de Siderum effectionibus, Graece, cum Latina versione *Leon.* ALLATII, *Lugd. Bat. ex offic. Franc. Moyardi*, 1654, 8.

PTOLEMAEI Liber centum verborum, cum Commento HALY, Latine.

v. cum PTOLEMAEI Quadripartito, s. de Apotelesmatibus Libris IV, *Venet. ap. Erh. Ratdolt*, 1484, 8.

—— Centum Aphorismi, cum Commentario GEORGII *Trapezuntii. Eiusdem* de Antisciis, et cur Astrologorum iudicia fallant. Additus est *Ioh.* PONTANI Dialogus, quatenus credendum sit Astrologiae, *Col. exc. Ioh. Gymnicus*, 1544, 8.

Cl. PTOLEMAEI Canon Regnorum, Graece et Latine.

v. cum *Eiusd.* Libro de Hypothesibus Planetar. et PROCLI Sphaera, *Lond.* 1620, 4.

—— Idem, Graece et Latine, partim cum MSS. editisque collatus, partim e MSS. nunc primum editus, cum Notis *Henr.* DODWELLI.

v. in Appendice ad Dissertationes Cyprian. *Henr.* DODWELLI, *Oxon.* 1684, 8.

Cl. PTOLEMAEI de Apparentiis inerrantium Stellarum, Graece et Latine, *Dion.* PETAVIO interprete.

v. in PETAVII Vranologio, *Paris.* 1630, *fol.* pag. 71, seq.

* Docet Celeb. FABRICIVS in Biblioth. Gr. Lib. IV, cap. XIV, §. VII, PTOLEMAEI Scriptum hic non integrum, sed partem saltim, eamque mutilam admodum, exhiberi.

—— Inerrantium Stellarum Apparitiones et significationum collectio, Graece, cum Latina versione *Fed.* BONAVENTVRAE.

v. in FABRICII Biblioth. Graec. Lib. IV, c. XIV, p. 422.

* Exhibetur hic Pars prior Scripti PTOLEMAEI, quae nunquam antea Graece lucem vidit; Ex posteriori parte, quam in Vranologio PETAVIVS edidit, tantum ea adnotantur hic, in quibus Codex, ex quo haec depromta sunt, a Petauiana Editione recedit.

—— Inerrantium Stellarum significationes, Latine, *Nic.* LEONICO interprete.

Praemittuntur OVIDII Libris Fastorum, Tristium etc. *Venet. ap. Aldum*, 1516, 8.

—— Eaedem, ex eadem versione.

v. in PETAVII Vranologio, p. 92, seq.

Claudii PTOLEMAEI Liber de Analemmate, a *Fed.* COMMANDINO instauratus, et commentariis illustratus, nunc primum eius opera in lucem editus. *Fed.* COMMANDINI Liber de Horologiorum

rum descriptione, *Romae, ap. Paul. Manutium, 1562*, 4.

Cl. PTOLEMAEI de Hypothesibus Planetarum Liber singularis, nunc primum in lucem editus, Graece, ex Codicum MSS. collatione restitutus, Latine redditus, et figuris illustratus a *Ioh.* BAINBRIDGE.

v. cum PROCLI Sphaera, *Lond. 1620*, 4.

Cl. PTOLEMAEI Harmonicorum Libri III, ex Codd. MSS. vndecim nunc primum Graece editi. *Ioh.* WALLIS recensuit, edidit, versione et Notis illustrauit, et Auctarium adiecit, *Oxonii, e Theatro Sheldoniano*, *1682*, 4. *maj.*

— Eadem Editio, cum PORPHYRII Commentario, nunc primum ex Codd. MSS. Graece et Latine edito.

v. in WALLISII Opp. T. III, p. 1, seq.

— Eadem, Latine, interprete *Ant.* GOGAVINO.

v. cum ARISTOXENI Element. harmon. *Venet. 1562*, 4.

Cl. PTOLEMAEI Tractatus de iudicandi facultate et animi principatu. Accesserunt de illius patria et astronomiae sedibus OLYMPIODORI et THEODORI *Melitenioiae* testimonia, et Inscriptio Canobi ab ipso consecrata. Ex regia Bibliotheca primum edidit, Latine reddidit, et Commentariis illustrauit, *Ism.* BVLLIALDVS, noua Editio, *Paris. ap. Sebast. Mabre-Cramoisy*, *1681*, 4.

Cl. PTOLEMAEI Catalogus fixarum stellarum, Graece.

v. Tomo III ad Calcem Geographorum Graecor. *Ioh.* HVDSONI.

§. XXXIII.

APOLLONIVS, *Alexandrin. Dyscolus.*

APOLLONII de Constructione Libri IV, Graece.

v. vna cum *Theodori* GAZAE Grammatica, et aliis, *Venet. ap. Aldum*, *1495*, *fol.*

— de Constructione; Magni BASILII de grammatica exercitatione, Graece, *Flor. in aedibus Phil. Iuntae*, *1515*, *8*.

— de Syntaxi, seu Constructione Orationis Libri IV, a *Franc.* PORTO ante aliquot annos e MS. Codice correcti et suppleti, Latine redditi, et Notis illustrati. Nunc denuo a *Frid.* SYLBVRGIO, cum bonis Exemplaribus collati, et Notis aucti. Addita, e PROCLI Chrestomathia grammatica, PHOTII Electa, cum versione et Scholiis *Andr.* SCHOTTI, nunc iterum a SYLBVRGIO MS. Exemplaris collatione emendata, suppleta, et notationibus aucta, *Frf. ap. heredes Andr. Wecheli*, *1590*, 4.

Excerpta *Is.* VOSSII ex APOLLONII *Dyscoli* Grammatica, Graece, cum Animadversionibus *Ioh. Frid.* REITZII.

Adiecta sunt *Mich.* MAITTAIRII Graecae Linguae Dialectis, *Hagae-Com.* *1738*, *8. maj.*

APOLLONII, *Dyscoli, Alexandrini* Grammatici, Historiae Commentitiae liber. *Ioh.* MEVRSIVS recensuit, Syntagma de eius nominis Scriptoribus et Commentarium addidit, *Lugd. Bat. ap. Isaac. Elzevirium*, *1620*, 4.

APOLLONII de Mensibus Opusculum, Graece.

v. vna cum *Theodori* GAZAE Grammatica, et aliis, *Venet. ap. Aldum*, *1495*, *fol.*

§. XXXIV.

HERODIANVS, *Grammaticus.*

HERODIANI Fragmenta sequentia: De magno verbo; Deductiones difficulter declinatorum verborum; De inclinatis, encliticis et coecliticis dictiunculis, Graece.

v. in Hortis Adonidis, *Venet. ap. Aldum*, *1496*, *fol.*

— Fragmentum, Graece et Latine, cum Notis *Petri Ioh.* NVNNESII, *Dav.* HOESCHELII, *Ioh. Corn. de* PAVW.

Adiectum est PHRYNICHI Eclogis, a *I. C. de* PAVW editis, *Traj. ad Rhen.* *1739*, *4*.

— De Numeris, Graece.

v. vna cum *Theodori* [GAZAE] Introductiuae Grammaticae Libris IV, et APOLLONIO de Constructione, *Venet. ap. Aldum*, *1495*, *fol.*

§. XXXV.

PAVSANIAS.

PAVSANIAE Commentarii, Graeciam describentes, Graece, *Venetiis, in aedibus Aldi et Andr. Soceri*, *1516*, *fol.*

— Descriptio Graeciae, cum Latina *Romuli* AMASAEI interpretatione. Accesserunt *Guil.* XYLANDRI et *Frid.* SYLBVRGII Annotationes, ac nouae Notae *Ioach.* KVHNII, *Lips. ap. Thom. Fritsch*, *1696*, *fol.*

— De Veteris Graeciae regionibus Commentarii, Latine, Interprete *Romulo* AMASAEO, nunc denuo cum Graeco textu collati, a mendis emendati, et Notis illustrati a *Frid.* SYLBVRGIO, *Frf. typis Wechelianis*, *1624*, *8*.

PAVSANIAS; *ou Voyage historique de la Grece, traduit en François avec des Remarques par l'* Abbé GEDOYN, *II Tomes*, à Paris, *chez Didot*, *1731*, *4*. *av. fig.*

Iac. PALMERII Exercitationes ad PAVSANIAM.

v. in *Eius* Exercitatt. in Auctores Graec. *Lugd. Bat.* *1668*, *4*. pag. 357, seq.

Observations du Chevalier FOLLART, *sur la Bataille de Messenie et du mont Ithome*, *Liv. IV de* PAVSANIAS.

Elles sont premises à la Traduction Franç. de PAVSANIAS, *par l'* Abbé GEDOYN, *à Paris*, *1731*, *4*.

§. XXXVI.

POLYAENVS.

POLYAENI Stratagematum Libri VIII, Graece et Latine, *Iusto* VVLTEIO interprete. *Pancr.* MAASVICIVS recensuit, *Isaaci* CASAVBONI, nec non *suas* notas adiecit. *Lugd. Bat. ap. Ioh. du Vivié et Iordan. Luchtmans*, *1691*, *8. maj.*

Les Ruses de Guerre de POLYEN, *traduites du Grec en François*, *avec des Notes. Par* D. G. A. L. R. B. D. L. C. D. S. M. *conte-*

contenant en abregé les faits les plus memorables de tous les grands Capitaines de l'antiquité, et de quelques femmes illustres. Avec les Stratagemes de FRONTIN, *II Tomes*, à Paris, *chez Ganeau, 1739, 12. Voll. II.*

§. XXXVII.

LVCIANVS.

N. I.

EDITIONES OPERVM.

LVCIANI Opera; Icones PHILOSTRATI; *Eiusdem* Heroica et Vitae Sophistarum; Icones iunioris PHILOSTRATI; Descriptiones CALLISTRATI, *Venetiis, ap. Aldum, 1503, fol.*

—— Opera; Imagines PHILOSTRATI; *Eiusdem* heroica et vitae Sophistarum; Imagines iunioris PHILOSTRATI; Descriptiones CALLISTRATI, Graece, *Venet. in aedib. Aldi et cet. 1522, fol.*

—— Opera, Graece, *Haganoae, per Ioh. Secerium, 1526, 8. Voll. II.*

—— Opera, quae quidem extant, omnia, Graece et Latine, in IV Tomos diuisa, vna cum *Gilb.* COGNATI et *Ioh.* SAMBVCI Annotationibus, *Bas. per Henr. Petri, 1563, 8. Voll. IV.*

—— Opera, ex versione *Ioh.* BENEDICTI. Cum Notis integris *Ioh.* BOVRDELOTII, *Iac.* PALMERII, *Tanaqu.* FABRI, *Aeg.* MENAGII, *Franc.* GVIETI, *Ioh. Geo.* GRAEVII, *Iac.* GRONOVII, *Lamb.* BARLAEI, *Iac.* TOLLII, et selectis *aliorum.* Accedunt inedita Scholia in LVCIANVM, ex Bibliotheca *Isaaci* VOSSII, Tomi II, *Amst. ex typogr. P. et I. Blaeu, 1687, 8. Voll. II.*

—— Opera, Graece, cum noua Versione *Tiberii* HEMSTERHVSII, et *Ioh. Matthiae* GESNERI, Graecis Scholiis et Notis omnium proximae editionis Commentatorum; Additis *Ioh.* BRODAEI, *Ioh.* IENSII, *Lud.* KVSTERI, *Lamb.* BOSII, *Hor.* VITRINGAE, *Ioh. de la* FAYE, *Ed.* LEEDES, *aliis*que ineditis, ac praecipue *Mosis* SOLANI, et *I. M.* GESNERI. Tomi primi Partem priorem curauit et illustrauit *Tiberius* HEMSTERHVSIVS. Ceteras inde Partes ordinauit, Notasque suas adiecit *Ioh. Frid.* REITZIVS, Tomi III, *Amst. sumt. Iac. Wetsteni, 1743, 4. maj. Voll. III.*

—— Selecta quaedam Opuscula, Graece, edita in vsum Scholae Halensis a *Paulo* DOLSCIO, *Lips. exc. Ioh. Rhamba, 1569, 8.*

—— Opera sequentia: Latine, de veris narrationibus; De Asino aureo; Philosophorum Vitae; Scipio; Tyrannus; Schaphidium; Palinurus; Charon; Diogenes; Terpsion; Hercules; Virtus Dea; In amorem; Timon, *Venet. per Sim. Beuilaquam, 1494, 4.*

—— Palinurus; Scipio Romanus; Heroica in amorem; Asinus aureus; BRVTI, *Romani,* Epistolae; DIOGENIS Cynici Epistolae, Latine, *Auinione, impensa Nic. Tepe, ciuis Auinionensis, 1497, 4.*

NB. Asinus aureus, in titulo promissus, in ipso Opusculo haud apparet, quamuis deesse exemplo nihil videatur.

LVCIEN

LVCIEN *de la Traduction de* Nicolas PERROT *Sr. d'* ABLANCOVRT, *Avec des Remarques sur la traduction. Nouvelle Edition reveuë et corrigée, III Tomes*, à Paris, *par la Compagnie des Libraires*, *1707*, *8*. *Voll. III.*

N. II.

SCRIPTA SEORSIM EDITA.

LVCIANI Dialogi aliquot lepidiſſimi, Graece, *Baſ. ap. Valent. Curionem*, *1522*, 4.

* Sunt vero Dialogi ſequentes: De ſomnio, ſ. vita LVCIANI; Prometheus; Nigrinus; Timon; Menippus; Icaromenippus; Dialogi meretricii III, Sympoſium; Muſcae laudatio.

—— Dialogi coeleſtes, marini, et inferni, Graece, *Norimb. ap. Ioh. Petreium*, *1537*, *8*.

—— Selecti mortuorum Dialogi, Graece, cum interpretatione Latina, et grammatica ſingularum vocum explanatione, *Lut. Pariſ. ſumt. Sebaſt. Cramoiſy*, *1629*, *8*.

—— Dialogi nonnulli ſelecti, et in duas partes diuiſi; alteram prius editam, alteram nunc additam; Omnes Scholiis illuſtrati ab *Edw.* LEEDES, Graece et Latine, *Lond. impenſ. I. et B. Sprint* etc. *1726*, *8*.

* Continentur hic ſequentes Dialogi: Menippi et Mercurii; Simyli et Polyſtrati; Veneris et Cupidinis; Mercurii et Maiae, Veneris et Cupidinis; Doridis et Galateae; Panis et Mercurii; Iouis et Mercurii; Apollinis et Vulcani; Vulcani et Iouis; Mercurii et Apollinis; Cupidinis et Iouis; Zephyri et Noti; Aeaci, Proteſilai, Menelai et Paridis; Plutonis et Proteſilai; Diogenis et Herculis; Galenes et Panopes; Iudicium Dearum; Somnium, ſ. Gallus; Vitarum Auctio; Piſcator; Cataplus; Prometheus; Promethei et Iouis.

—— Opuſcula ſequentia, Latine, ab ERASMO *Roterodamo* verſa: Saturnalia; Cronoſolon; Epiſtolae Saturnales; De Luctu; Abdicatus; Icaromenippus; Toxaris; Alexander; Somnium, ſ. Gallus; Timon; Tyrannicida.

v. in ERASMI Opp. T. I, p. 185, ſeq.

—— Dialogi amatorii IV, Latine, *Chiliano* MANSVETO interprete.

v. vna cum PLVTARCHO de puerorum educatione, *Hagenoae, per Ioh. Secerium*, *1527*, *8*.

—— Dialogi ſequentes, e Graecis in Latinum conuerſi a *Thoma* MORO, adiecta Declamatione, qua LVCIANI Tyrannicidae reſpondetur; Cynicus; Menippus; Philopſeudes; Declamatio pro Tyrannicida.

v. in *Tho.* MORI Opp. *Frf. M. et Lipſ.* *1689*, *fol.* p. 257, ſeq.

—— *Auserleſene Schriften von moraliſchen, ſatiriſchen und critiſchen Inhalte, durch verſchiedne Federn verdeutſcht, und mit einer Vorrede vom Werthe und Nutzen der Veberſetzungen ans Licht geſtellt von* Ioh. Cph. GOTTSCHEDEN, *Leipz. bey Bernh. Cph. Breitkopf*, *1745*, *8*.

LVCIANI Somnium, ſeu Gallus, Dialogus, Graece et Latine, cum Commentario *Mich.* NEANDRI

Acceſſit *Mich.* NEANDRI Gnomologiae Graecolatinae, *Baſ.* *1557*, *8*. et *Eiusd.* Operi aureo, *Lipſ.* *1577*, *4*.

—— *Traum*, *überſezt von* Friedr. Wilh. STVEBNERN.

v. *in* LVCIANS *Auserleſenen Schriften*, Leipz. *1745*, *8*. pag. 1, etc.

—— Alexander, ſeu Pſeudomantis, Graece, *Pariſ. ex offic. Gerardi Morrhii*, *1530*, *8*.

—— *Alexandre, ou le faux Prophete, illuſtré par des Medailles.*

v. *dans les Recherches curieuſes d'Antiquité de* Iacques SPON, *à Lyon*, *1683*, *4*. pag. 496.

—Piſca-

— Piscator, seu reuiuiscentes, Latine, *Bilib.* PIRCKHEYMERO interprete, *Eiusdem* Epistola apologetica, *Nurenb. per Frider. Peypus*, 1517, 4.

— Halcyon, *von der Verwandlung, übersetzt von* M.
S. LVCIANS *Auserlesene Schrifften*, Leipz. 1745, 8. p. 337.

— Anacharsis, *oder von den Leibes-Vebungen, übersetzt von* M.
S. LVCIANS *Auserlesne Schrifften*, Leipz. 1745, 8. p. 185.

— aduersus indoctum, librorum longa supellectile tumentem, Sermo, Latine.
Accessit *Phil.* MELANCHTHONIS Declamationi: necessarias esse, ad omne studiorum genus, artes dicendi, *Hagenoae, per Ioh. Secerium*, 8.

— *Eben dasselbe, übersetzt von* Iohann Daniel HEYDEN.
S. LVCIANS *Auserlesne Schrifften*, Leipz. 1745, 8. p. 381.

— Addicatus, Graece et Latine, ERASMO *Roterodamo* interprete.
v. cum LIBANII Declamatiunculis, *Bas. ap. Ioh. Froben.* 1522, 4.

— *Von der Astrologie, übersetzt von* M.
S. LVCIANS *Auserlesne Schrifften*, Leipz. 1745, 8. p. 262.

— *Oeffentlicher Verkauff der Lebens-Arten, oder der Philosophischen Secten, übersetzt von* K.
S. LVCIANS *Auserlesne Schrifften*, Leipz. 1745, 8. p. 140.

— Encomium DEMOSTHENIS, transposita vna pagina, integritati restitutum, Graece.
v. in *Ioh. Matthiae* GESNERI Chrestomathia Graeca, *Lips.* 1731, 8. p. 230, seq.

— Encomium DEMOSTHENIS, Graece et Latine.
v. in *Hieron.* WOLFII Editione DEMOSTHENIS.

— *Eben dasselbe, übersetzt von* Ioh. George LOTTER.
S. *die Schrifften der Deutschen Gesellschaft in Leipzig*, P. II, p. 612, *und* LVCIANS *Auserlesne Schrifften*, Leipz. 1745, 8. p. 79.

— Oratio, Calumniae non esse temere credendum, Latine, *Phil.* MELANCHTHONE interprete.
v. inter MELANCHTHONIS Orationes et Praefationes, Tomo II, p. 749, *Arg.* 1558, 8. et *Seruestae*, 1587, 8.

— Eadem Oratio, Latine, *Casp.* RVDOLPHO interprete, *Aug. Vind. ex offic. Alex. Weyssenborn*, 1529, 8.

— Eadem, Latine, *Ioh.* CASELIO interprete, *Helmst. excud. Iac. Lucius*, 1595, 4.

— *Eben dieselbe, übersetzt von* K.
S. LVCIANS *Auserlesne Schrifften*, Leipz. 1745, 8. pag. 112.

— Iudicium Vocalium, Graece et Latine.
v. in DORNAVII Amphitheatro Socratico, T. I, p. 680.

— Idem, Latine, *Caelio* CALCAGNINO interprete.
v. in CALCAGNINI Opp. *Bas.* 1544, *fol.* pag. 218, seq.

— Charon, siue Contemplantes, Graece, *Paris. ex offic. Chr. Wecheli*, 1536, 8.

— Charon, Graece, *Coloniae, ap. heredes Ioh. Gymnici*, 1544, 8.

— Amores, Latine.
v. cum EVSTATHIO de Ismeniae et Ismenes Amoribus, *Lugd. Bat.* 1618, 8. pag. 297, seq.

— Begoas, *oder der Verschnittne, übersetzt von* M.
S. LVCIANS *Auserlesene Schrifften*, Leipz. 1745, 8. pag. 430.

— *von dem Agtsteine, oder von den Schwaenen, übersetzt von* M.
S. LVCIANS *Auserlesne Schrifften*, Leipz. 1745, 8. p. 448.

— Ikaromenippus, *der über die Wolken fliegende, verdeutscht.*
S. LVCIANS *Auserlesne Schrifften*, Leipz. 1745, 8. p. 99.

— de ratione conſcribendae Hiſtoriae, Latine, *Bilib.* PIRCKHEYMERO interprete, *Nuremb. per Frid. Peypus*, 1515, 4.

— de ſcribenda Hiſtoria, Latine.
v. Penu Artis hiſtoricae, T. II, p. 565, *Baſ.* 1579, 8.

— Liber de ſcribenda Hiſtoria, Latine.
v. in *Ant.* POSSEVINI Libro de Apparatu ad Hiſtoriam, *Venet.* 1602, 8. p. 521, ſq.

— Idem Liber, Latine, ex Graeco verſus a *Bilib.* PIRCKHEYMERO.
v. in PIRCKHEYMERI Opp. *Frf.* 1610, *fol.* p. 52.

— *Abhandlung, wie eine Hiſtorie zu verfertigen iſt, überſetzt von* S.
S. LVCIANS *Auserleſne Schrifften*, Leipz. 1745, 8. p. 273.

— *der wahren Hiſtorie I und II Buch, überſezt von* S.
S. LVCIANS *Auserleſne Schrifften*, Leipz. 1745, 8. p. 449.

— Macrobii, ſ. de Longaeuis Tractatus, noua verſione Notisque philologicis inſtructus Diſſertatione Academica a *Ioh. Henr.* MAIO, *Gieſſae*, 4.

— Laudatio Muſcae, Graece et Latine.
v. in DORNAVII Amphitheatro Sapientiae Socraticae iocoſeriae, *Hanov.* 1619, *fol.* T. I, p. 117.

— Eadem, Latine, *Cph.* HEGENDORPHINO interprete.
Acceſſit HEGENDORPHINI Encomio Ebrietatis, *Hagenoae*, 1526, 8.

— Nigrin, *oder von den Sitten eines Weltweiſen, überſetzt von* M.
S. LVCIANS *Auserleſne Schrifften*, Leipz. 1745, 8. p. 404.

— Aſinus, per POGGIVM Latine verſus.
v. in POGGII Opp. *Baſ.* 1538, *fol.* p. 138.

— *Gedicht vom güldin Eſel, teutſch überſetzt durch* Nicolaum von WYLE.
v. inter *Nicolai von* WYLE Translationes, oder *Tütſchungen, Straſsb.* 1510, *fol.*

— De Paraſito, Graece, et Latine.
v. in DORNAVII Amphitheatro, T. II, p. 113.

— *Vom Leidtragen, überſetzt von* K.
S. LVCIANS *Auserleſne Schrifften*, Leipz. 1745, 8. p. 130.

— Prometheus, *oder der* Kaukaſus, *verdeutſcht.*
S. LVCIANS *Auserleſne Schrifften.* Leipz. 1745, 8.

— *Der Celtiſche Herkules, überſetzt von* M.
S. LVCIANS *Auserleſne Schrifften*, Leipz. 1745, 8. p. 438.

— *Der Lehrer der Redner, überſetzt von* Georg Friedr. BAERMANN.
S. LVCIANS *Auserleſne Schrifften*, Leipz. 1745, 8. p. 165.

— Timon, ſ. de Diuitiis et paupertate Dialogus, Scholiis, Plutique Ariſtophanici collatione, illuſtratus a *Lamb.* BARLAEO. Adiuncta eſt Graeco Textui Latina Verſio ERASMI, a *Bened.* PIERIO interpolata, ſed variis in locis caſtigata, *Lugd. Bat. ap. Ioh. Meyer*, 1652, 8.

— Timon, *oder der Menſchenfeind, überſetzt von* S.
S. LVCIANS *Auserleſne Schrifften*, Leipz. 1745, 8. p. 222.

— Tyrannicida, Graece et Latine, ERASMO *Roterod.* interprete.
v. vna cum LIBANII Declamatiunculis aliquot, *Baſ.* 1522, 4.

— Dialogus, Philopatris, Graece et Latine. Diſputationem de illius aetate et auctore praemiſit, verſionem et notas adiecit *Ioh. Matthias* GESNERVS, *Ienae, ap. Ioh. Fel. Bielckium*, 1715, 8.

— *Abbildung einer vollkommenen Schönheit, aus dem Griechiſchen überſetzt von* Ioh. Chriſtoph GOTTSCHED.
S. die Schrifften der Deutſchen Geſellſchafft zu Leipzig, T. II, p. 461 *und* LVCIANS *Auserleſne Schrifften*, Leipz. 1745, 8. p. 28.

N. III.

N. III.

SCRIPTA LVCIANVM ILLVSTRANTIA.

Ioh. IENSII Lectiones Lucianeae. Accedit ad *I. G.* GRAEVIVM Epistola super aliquot DIODORI *Siculi* locis. *Hagae, Com. exc. M. Vitwerf, 1699, 8. maj.*

Lamb. BOS Animaduersiones ad LVCIANVM.
v. in *Eiusd.* Animaduersion. in Scriptor. Graec. pag. 55-68. *Franekerae, 1715, 8.*

Maturin Veyss. de la CROZE Specimen Obseruationum historicarum in LVCIANVM.
v. in Miscellaneis Berolinens. P. I, p. 27-32.

Animaduersiones in LVCIANI Encomium DEMOSTHENIS.
v. in Miscell. Obseruatt. in Auctores Voll. II, T. III, p. 368.

Observation critique sur un passage du Nigrinus de LVCIEN.
v. dans les Nouvelles de la Republ. des Lettres Novemb. 1702, p. 512.

Animaduersiones in LVCIANI Asinum.
v. in Miscell. Obseruatt. in Auctor. Vol. I, T. II, p. 148-150. *Amst. 1732, 8.*

Cph. Aug. HEVMANNI Epistola, qua partim illustratur, partim emendatur, Lucianeus Dialogus, Philopatris inscriptus.
v. in HEVMANNI Poecile, T. I, p. 247.
* Scripta critica de aetate et auctore huius Dialogi vid. infra Lib. VI, Cap. I, sub Artic. LVCIANVS.

§. XXXVIII.

GALENVS.

N. I.

EDITIONES OPERVM.

Claudii GALENI Opera, Graece, *Venetiis, in aedib. Aldi et Andr. Asulani, 1525, fol. Voll. V.*

—— Opera, a doctissimis viris, partim nunc primum Latinitate donata, partim vero ad Exemplaria Graeca diligentius recognita. Accesserunt de venae Sectione aduersus ERASISTRATVM Libri II, *Iosepho* TECTANDRO, *Cracouiensi*, interprete, *Bas. ap. Andr. Cratandrum, 1536, fol.*

—— Opera, Latine, ex nona Iuntarum Editione, cum *Antonii Musae* BRASAVOLI Indice in omnes GALENI Libros, Tomi V, *Venetiis, ap. Iuntas, 1625, fol. Voll. V.*

—— De HIPPOCRATIS et PLATONIS decretis, Latine, *Ioh. Bernh.* FELICIANO interprete. Accedunt: GALENI de anatomia matricis Lib. I, et de foetuum formatione Lib. I, *eodem* FELICIANO interprete; De cibis boni et mali Succi, interprete FERDINANDO *Siculo;* De differentiis pulsuum, de dignoscendis pulsibus, de caussis pulsuum, de praesagitione ex pulsibus, *Hermanno* CRVSERIO interprete, *Bas. ap. Andr. Cratandr. 1535, fol.*

—— Opuscula varia, a D. *Theod.* GOVLSTONO Graece recensita, mendisque quamplurimis repurgata, et in linguam Latinam clarius, puriusque, quam antehac

hac, traducta. Accessere ab *eodem* Lectiones variae et Annotationes criticae, *Londini*, *typis Richardi Badger*, *1640*, *4*.

* Continentur hic sequentia: 1.) Oratio ad Artes et medicinam hortatoria. 2.) Quod optimus Medicus idem et Philosophus. 3.) De optimo dicendi genere. 4.) De Sectis. 5.) De optima Secta. 6.) De dignoscendis curandisque animi affectibus. 7.) De curandis animi erratis. 8.) De substantia naturalium facultatum. 9.) Quod animi mores sequantur temperamentum corporis.

N. II.

SCRIPTA SEPARATIM EDITA VARIA.

Claudii GALENI Oratio adhortatoria ad Artium liberalium Studium capessendum. Item, quod optimus Medicus, nisi etiam Philosophus, non sit. Ex interpretatione noua *Sixti* ARCERII, cum Notis *eiusdem*, in quibus partim Textus Graecus emendatur, partim illustratur, *Franekerae*, *ap. viduam Romberti Doyema*, *1616*, *4*.

— Eadem Exhortatio, Latine, ERASMO *Roterodamo* interprete.

v. in ERASMI *Roterod.* Opp. Tom. I, p. 1049, seq.

— Introductorium ad Medicinam, Latine, *Geo.* VALLA interprete.

v. cum PHILELPHI Orationibus, et aliis Opusculis, *Venet.* *1492*, *fol.* p. 77 *b* et inter Scripta varia, *Geo.* VALLA interprete, *Venet.* *1498*, *fol.*

— De Philosopho Historia, Graece.

v. in ARISTOTELIS Opp. *Venet.* *1497*, *fol.*

— De Qualitate Purgationis Libellus, interprete *Ioh. Franc.* LOMBARDO.

Adiectus est LOMBARDI Synopsi de Balneis Puteolanis, in GRAEVII Thesauro Ital. T. IX, P. IV, p. 82.

— Libellus de ponderibus et mensuris, ex collatione cum iis, quae *ap.* PAVLVM *Aeginetam* et Schol. NICANDRI leguntur, emendatus, Graece et Latine.

v. in Appendice ad Thesaurum Graecae linguae *H.* STEPHANI, p. 214.

* Nota adiecta monet, hunc foetum falso GALENO adscribi.

— De Fasciis Liber, Latine, *Vido* VIDIO interprete.

v. inter Chirurgiae Scriptores, *Tiguri*, *1555*, *fol.* p. 321.

— Liber, quod optimus Medicus idem sit et Philosophus, Latine, ERASMO *Roterod.* interprete.

v. in ERASMI Opp. T. I, p. 1062.

— De Ossibus, Latine, *Ferd.* BALAMIO, *Siculo*, interprete, *Lugd. ap. hered. Sim. Vincentii*, *1535*, *8*.

— De optimo docendi genere Liber, Graece et Latine, *D.* ERASMO *Roterodamo* interprete.

accessit SEXTI *Empirici* Operibus, *Paris.* *1621*, *fol.*

— De optimo dicendi genere Liber, Latine, ERASMO *Roterod.* interprete,

v. inter ERASMI Opp. T. I, p. 1058.

— Historiales campi, per *Symphor.* CAMPEGIVM in IV Libros digesti, et commentariis non poenitendis illustrati. Accedunt *Symphor.* CAMPEGII clysteriorum camporum secundum GALENI mentem Libellus, et *Eiusdem* de Phlebotomia Libri II, *Bas. ap. Andr. Cratandrum et Ioh. Bebelium*, *1532*, *fol.*

— De Semine Libri II, Latine, *Ioh.* GVINTERIO interprete.

v. Accesserunt GALENI Commentario in HIPPOCRATEM de Victus ratione, *Bas.* *1533*, *fol.*

— De inaequali distemperantia, de bono corporis habitu, de confirmatione corporis

ris humani, de praesagitura, de praesagio, de Succidaneis, Latine, *Geo.* VALLA interprete.

v. inter Scripta varia, *Geo.* VALLA interprete, *Venet.* 1498, *fol.*

STEPHANI, *Atheniensis*, Philosoph: Explanationes in GALENI priorem Librum Therapeuticum ad Glauconem, Latine, *Augustino* GADALDINO interprete.

v. ad calcem Medicorum antiqu. Graecor. *Bas.* 1581, 4.

§. XXXIX.

SEXTVS *Empiricus.*

SEXTI *Empirici* Opera, quae extant, Graece et Latine; Pyrrhoniarum Hypotyposeon Libri III, *Henr.* STEPHANO interprete; Aduersus Mathematicos Libri X, *Gentiano* HERVETO interprete, Graece nunc primum editi. Adiuncta est PYRRHONIS *Eliensis* Philosophi vita, nec non *Claudii* GALENI de optimo dicendi genere liber, quo aduersus Academicos Pyrrhoniosque disputat, cum variis nonnullis lectionibus et coniecturis, operi praefixis, *Paris. in offic. Abr. Pacard*, 1621, *fol.*

—— Opera, Graece et Latine, Pyrrhoniarum Institutionum Libri III, cum *Henr.* STEPHANI versione et Notis; Contra Mathematicos, siue Disciplinarum Professores, Libri VI, Contra Philosophos Libri V, cum versione *Gentiani* HERVETI. Graeca ex Manuscriptis Codicibus castigauit, versiones emendauit, suppleuitque et toti Operi Notas addidit *Ioh. Alb.* FABRICIVS, *Lips. sumt. Ioh. Fried. Gleditschii*, 1718. *fol.*

—— *Les Hipotiposes, ou Institutions Pirroniennes, en trois livres, traduites du Grec, avec des Notes*, 1725, 8.

SEXTI *Empirici* [vt vulgo, sed parum verisimiliter, creditur.] Disputationes antisceptiacae, Graece, cum versione Latina *Ioh.* NORTHI.

v. in FABRICII Bibliotheca Graeca, Lib. VI, Cap. VII, p. 617, seq.

§. XL.

DIOGENES LAERTIVS.

N. I.

EDITIONES.

DIOGENIS LAERTII de Vitis, dogmatis, et Apophthegmatis eorum, qui in Philosophia claruerunt, Libri X, Graece et Latine, *Thoma* ALDOBRANDINO interprete, cum *eiusdem* Annotationibus, *Romae, ap. Aloysium Zanettum*, 1594, *fol.*

—— Iidem Libri X, Graece et Latine, cum subiunctis integris Annotationibus *Isaaci* CASAVBONI, *Thomae* ALDOBRANDINI et *Merici* CASAVBONI, Latinam AMBROSII versionem compleuit et emendauit *Marcus* MEIBOMIVS. Seorsim excusas *Aegidii* MENAGII in DIOGENEM obseruationes auctiores habet Volumen II, vt et *eiusdem*

dem Syntagma de mulieribus philosophis, et *Ioach.* KVHNII ad DIOGENEM Notas, vt et variantes Lectiones ex duobus Codd. MSS. Cantabrigiensi et Arundeliano, cum editione Aldobrandina collatis. Additae denique sunt priorum editionum praefationes et Indices, *Amst. ap. Henr. Wetstenium*, 1692, 4. *Voll. II.*

—— Iidem Libri X, Graece et Latine, ad fidem optimorum librorum quam correctissime recensiti, et nunc primum in capita, eaque in numeros, distributi, insertis XXVI Philosophorum figuris, aeri incisis, et additis Indicibus, ante vulgatis, longe locupletioribus a *Paullo Daniele* LONGOLIO, *Curiae Regnitianae, ap. Ioh. Puttnerum*, 1739, 8. *Voll. II.*

—— Liber X, de vita, moribus, et placitis, EPICVRI, cum noua interpretatione et Notis *Petri* GASSENDI.

v. in GASSENDI Opp. T. V, p. 1, sq.

—— Vita Pyrrhonis, Graece, cum vulgata interpretatione castigata.

Accessit SEXTI *Empirici* Operibus, *Paris.* 1621, *fol.* p. 481.

—— Vitae Philosophorum, Latine, ex versione *Ambr.* CIVENII, Monachi Camaldulensis, *Bonon. per Iac. de Ragazonibus*, 1495, *fol.*

—— Eaedem, Latine, ex eadem versione, *Venetiis, per Philippum Pinzi, Sumt. Bened. Fontana*, 1497, *fol.*

Delle Vite de Filosofi di DIOGENE LAERZIO *Libro VI, tradotto de* Anton Maria SALVINI.

v. Tom. III, p. 147. *delli Discorsi Academici di* SALVINI, *Venet.* 1735, 4.

N. II.

SCRIPTA DIOG. LAERTIVM ILLVSTRANTIA.

Isaaci HORTIBONI, i. e. CASAVBONI, Notae ad DIOGENIS LAERTII libros de vitis, dictis et decretis principum Philosophorum, *Morgiis, in offic. Ioh. le Preux*, 1583, 8.

Gualt. DONALDSONI Synopsis locorum communium ex DIOGENE LAERTIO, *Frf. in offic. Paltheniana*, 1612, 8.

Chr. Godofr. GRABNERI de EPIMENIDE, Athenarum Lustratore, Animaduersiones antiquariae, ad DIOG. LAERT. L. I, cap. X, §. 3, Segm. 110, *Misenae*, 1742, 4.

Cph. Aug. HEVMANNI Obseruatio critica ad DIOGEN. LAERT. Lib. VIII, §. 63.

v. in Nouis Actis Erudit. An. 1737, pag. 41, 42.

§. XLI.

OPPIANVS.

OPPIANI de Piscibus Libri V, *Eiusdem* de Venatione Libri IV, Graece, cum *Laur.* LIPPII versione Latina Libror. V de Piscibus, *Venetiis, in aedibus Aldi et Andr. Soceri*, 1517, 8.

—— De Venatione Libri IV, Graece, *Parisiis apud Vascosanum*, 1549, 4. *maj.*

* Codex, ex quo OPPIANVM edidit RITTERSHVSIVS, cuius manu Scholia interlinearia et marginalia Graeca et Latina innumerabilia, cum indicibus copiosissimis adscripta; OPPIANI quoque de piscatione Libri V, scripti Scholiisque itidem illustrati manu *Conr.* RITTERSHVSII, additi sunt.

— De

—— De Venatione Libri IV, de Piscatu V, Graece, cum interpretatione Latina, commentariis et indice, studio et opera *Conr.* RITTERSHVSII, *Lugd. Bat. ex offic. Plantiniana*, 1597, 8.

—— Eadem, Graece et Latine, cum Notis marginalibus.

v. in *Iac.* LECTII Corpore Poëtar. Graecor. *Aur. Allobr.* 1606, *fol.*

—— De Piscatu Libri V, Latine, *Laurentio* LIPPIO interprete; De Venatione Libri IV, Latine, *Adr.* TVRNEBO interprete, *Paris. ap. Guil. Morelium*, 1555, 4.

—— De Venatione Libri IV, Latine, *Ioh.* BODINO interprete. Accessit Commentarius varius et multiplex *eiusdem* interpretis, *Lutetiae, ap. Mich. Vascosanum*, 1555, 4.

—— De Venatione Libri IV, Latine, ita conuersi ab *Adr.* TVRNEBO, vt singula verba singulis respondeant.

v. in TVRNEBI Opp. *Arg.* 1600, *fol.* T. II, p. 150, sq.

—— *Les Quatre Livres de la Venerie, par Florent* CHRETIEN, *à Paris, de l'Imprimerie de Rob. Etienne, par Mamert Patisson*, 1575, 4.

George d' ARNAVD Animaduersiones in OPPIANVM.

v. in *eiusd.* Lection. Graec. pag. 176-135. *Hagae Com.* 1730, 8.

Animaduersiones in OPPIANVM.

v. in Miscell. Obseruatt. in Auctor. Vol. II, T. II, p. 195. T. III, Vol. III, p. 358. T. I, p. 54. Vol. IV, T. I, p. 1. T. II, p. 200. Tom. III, p. 364.

Glossae in OPPIANI ἉΛΙΕΥΤΙΚΩΝ Libros I, II, III, V, ordini suo restitutae ex Codice vetusto.

v. in Miscell. Obseruatt. in Auctor. Vol. IX, T. I, p. 100.

§. XLII.

ZENOBIVS.

ΖΗΝΟΒΙΟΥ Ἐπιτομη των ΤΑΡΡΑΙΟΥ και ΔΙΔΥΜΟΥ Παροιμιων, *Flor. impensis ac cura Phil. de Zunta*, 1497, 4.

Adagia, siue Prouerbia, Graecorum, ex ZENOBIO, seu ZENODOTO, DIOGENIANO, et SVIDAE Collectaneis, partim edita nunc primum, partim Latine reddita, Scholiisque parallelis illustrata ab *Andr.* SCHOTTO, *Antv. ex offic. Plantiniana*, 1612, 4.

§. XLIII.

AGATHEMER.

AGATHEMERIS Compendiariae Geographiae expositionum Libri II, Graece, cum interpretatione Latina et Notis *Sam.* TENNVLII, *Amst. ap. Ioh. Rauesteinium*, 1671, 8.

—— Iidem Libri II, Graece, cum eadem versione, iisdemque, et *Iac.* GRONOVII, Notis. Accessit SCYLACI, a *Iac.* GRONOVIO ed. *Lugd. Bat.* 1697, 4.

—— Iidem, cum eadem Versione et Notis.

v. inter HVDSONI Geographos Graecos minores, Tomo II.

§. XLIV.

§. XLIV.

ATHENAEVS.

ATHENAEI Dipnosophistarum Libri XV, Graece, (editore *Iac.* BEDROTO,) *Bas. ap. Ioh. Valderum*, 1535, *fol.*

—— Deipnosophistarum Libri XV, cura et studio *Isaaci* CASAVBONI, Bibliothecae Palatinae, Vaticanae, aliarumque, ope auctiores emendatioresque editi, Graece, cum interpretatione Latina *Iac.* DALECHAMPII, *Heidelb. ap. Hieron. Commelinum*, 1597, *fol.*

Is. CASAVBONI Animaduersionum in ATHENAEI Dipnosophistas Libri XV, *Lugd. apud Anton. de Harsy*, 1600, *fol.*

§. XLV.

Claudius AELIANVS.

Claudii AELIANI Opera, quae extant, omnia, Graece Latineque, e regione, partim nunc primum edita, partim multo, quam antehac, emendatiora, cura et opera *Conr.* GESNERI, *Tiguri, ap. Gesneros fratres*, 1556, *fol.*

Continentur in hac editione:

De Animalium natura Libri XVII, *Petro* GILLIO et *Conr.* GESNERO interpretibus, ad Graecos Codd. MSS. recogniti et aucti; Variae Historiae Libri XIV, *Iusto* VVLTEIO interprete, recogniti; De militaribus ordinibus instituendis Liber, a *Franc.* ROBORTELLO in Latinum sermonem versus, adiecta est etiam *Theod.* GAZAE Translatio; Epistolae rusticanae, *Sebast.* GVLDENBECKIO interprete.

—— Variae Historiae Libri XV, ex HERACLIDE de rebus publicis Commentarium; POLEMONIS Physionomia; ADAMANTII Physionomia; MELAMPODIS ex palpitationibus diuinatio; De Neuis, omnia Graece, *Romae*, 1545, 4.

—— Varia Historia, ad manuscriptos Codices nunc primum recognita et castigata, Graece, cum versione *Iusti* VVLTEII, innumeris in locis ad Graecum Auctoris contextum emendata, et perpetuo Commentario *Iac.* PERIZONII, *Lugd. Bat. ap. Ioh. du Vivié et Is. Sueerinum*, 1701, 8. *Voll. II.*

—— Variae Historiae Libri XIV, cum Notis *Ioh.* SCHEFFERI, interpretatione *Iusti* VVLTEII, variis item Lectionibus trium manuscriptorum Codicum e Regia Parisiensi Bibliotheca, Notis posthumis *Ioh.* SCHEFFERI, Fragmentis AELIANI, copiosiori Indice Graeco et Latino, annotationibusque *Ioach.* KVHNII, Editio postrema, curante *Ioh. Henr.* LEDERLINO, *Arg. sumt. Ioh. Reinh. Dulsseckeri*, 1713, 8.

—— Historia varia, cum Notis integris *Conr.* GESNERI, *Ioh.* SCHEFFERI, *Tanaq.* FABRI, *Ioach.* KVHNII, *Iac.* PERIZONII, et interpretatione Latina *Iusti* VVLTEII innumeris in locis emendata. Curante *Abr.* GRONOVIO, qui et suas Adnotationes adiecit, *Lugd. Bat. ap. Sam. Luchtmanns et I. A. Langerak, etc.* 1731, 4. *Voll. II.*

— De

— De Historia Animalium Libri XVII, quos ex integro ac veteri exemplari Graeco *Petr.* GILLIVS vertit, vna cum *Petri* GILLII Elephantorum descriptione; Item DEMETRII, *Constantinopolitani*, de cura et medicina canum, eodem *P.* GILLIO interprete, *Lugd. apud Gul. Rouillium, 1562, 8.*

— De Animalium natura Libri XVII, Graece et Latine, *Petro* GILLIO et *Conr.* GESNERO interpretibus, *Col. Allobr. ap. Ioh. Tornaesium, 1611, 12.*

— De Natura Animalium Libri XVII, Graece et Latine, cum Animaduersionibus *Conr.* GESNERI et *Dan. Wilh.* TRILLERI. Curante *Abr.* GRONOVIO, qui et *suas* Adnotationes adiecit, *Lond. excud. Gul. Bowyer, 1744, 4. maj. Voll. II.*

— De militaribus ordinibus instituendis more Graecorum Liber, a *Franc.* ROBORTELLO nunc primum Graece editus, multisque imaginibus et picturis ab *eodem* illustratus, *Venetiis, apud Andr. et Iac. Spinellos, 1552, 4.*

— Idem, a THEODORO, *Thessalonicense*, Latine factus.

v. inter Scriptores Rei militar. *Coloniae, ap. Ioh. Soterem, 1524, 8.* et *ibid. ap. Matern. Cholin, 1580, 8.* et *Vesaliae Cliuior. 1670, 8.* pag. 295, seq.

— Epistolae rusticae XX, Graece.

v. in Collectione Epistolar. Graecar. *Venet. ap. Aldum, 1499, 4.*

Obseruationes in AELIANI variam Historiam.

v. in Miscellan. Obseruatt. Vol. II, Tom. I, p. 148. T. II, p. 249. Vol. III, T. I, p. 83. Tom. II, p. 236.

Observation critique sur un Passage d' ELIEN *Hist. var. Lib. I, Cap. XII.*

v. *dans les Nouvelles de la Republique des Lettres, Novemb. 1702, p.* 508.

Iac. PERIZONIVS *Lettre sur l'Observation precedente, traduite du Latin.*

v. *ibid.* Ianv. 1703, p. 3.

Geo. Alb. HAGENDORN Simonidis ad Pausaniam sapiens dictum: Memento, te hominem esse, ex AELIANI Var. Histor. Lib. IX, c. 41, delineatum, *Altdorfii, 1680, 4.*

§. XLVI.

NICOMACHVS, *Gerasenus.*

NICOMACHI Arithmetices Institutionum Libri II, Graece, *Paris. excud. Chr. Wechelus, 1538, 4.*

— Manuale Harmonices, Graece, cum versione Latina et Notis *Marci* MEIBOMII.

v. inter *M.* MEIBOMII Auctores Musicae antiquae, *Amst. 1652, 4.*

§. XLVII.

AELIVS DIONYSIVS, *Halicarnass. Atticista.*

Aelii DIONYSII περὶ ἀκλίτων ῥημάτων.

v. in Cornu Copiae, s. Hortis Adonidis, *Venet. ap. Aldum, 1496, fol.*

§. XLVIII.

APOLLODORVS, *Architectus.*

Poliorcetica excerpta ex Libris APOLLODORI, Graece et Latine.

v. inter Mathematicos veter. *Parif.* 1693, *fol.* pag. 13, seq.

§. XLIX.

M. AVRELIVS ANTONINVS, *Imp.*

M. ANTONINI de se ipso, seu vita sua, Libri XII, Graece et Latine, nunc primum editi, *Guil.* XYLANDRO interprete, qui etiam Annotationes adiecit; MARINI, *Neapolitani*, de PROCLI vita et felicitate Liber, Graece, Latineque nunc primum publicatus, *innominato* quodam interprete, cum *eiusdem* Scholiis. E Bibliotheca Illustr. Principis Othonis Henrici, *Tiguri, apud Andr. Gesnerum*, 1558, 8.

—— De Rebus suis, siue de iis, quae ad se pertinere censebat, Libri XII, repurgati, suppleti, restituti: Versione insuper noua Latina, Lectionibus variis, locis parallelis ad marginem adiectis, ac Commentario perpetuo explicati, atque illustrati, studio operaque *Thomae* GATAKERI, *Cantabr. excud. Thom. Buck*, 1652, 4.

—— Iidem Libri XII, ex recensione *Thomae* GATAKERI, adduntur et *Merici* CASAVBONI et *Guil.* XYLANDRI in *Marc.* ANTONINVM Notae.

v. in GATAKERI Operibus criticis, *Traj. ad Rhen.* 1698, *fol.*

—— Iidem Libri XII, ad Exemplar Oxoniense 1704 recusi. Introductionem ad Philosophiam Stoicam ex mente M. ANTONINI praemisit *Ioh. Franc.* BVDDEVS, Vitam recensuit, criticisque Obseruationibus illustrauit *Cph.* WOLLE, *Lipsiae, apud Sam. Benj. Walther*, 1729, 8.

Pensées morales de Marc ANTONIN, *Empereur, de soi et à soi même*, [*par* B. I. K.] à Amst. *chez Jean Ravesteyn*, 1659, 12.

Reflexions morales de l'Empereur Marc. ANTONIN, *avec des Remarques d'*Andre et Anne DACIER, *Troisieme édition, où l'on a mis les Remarques sous le texte*, à Amst. *chez Jean Wolters*, 1707, 8.

The Meditations of Marcus Aurelius ANTONINVS, *the Roman Emperor, concerning himself, translated out of the Original Greek, with Notes by* Meric CASAVBON, *the fifth Edition. To which is added the Life of* ANTONINVS *with some select Remarks upon the whole. By* Andrew *and* Anne DACIER, *London, print. for John Churchill*, 1692, 8.

Des Roemischen Kaysers, Marcus Aurelius ANTONINVS, *erbauliche Betrachtungen über sich selbst. Aus dem Griechischen übersetzt, und nebst kurtzen Anmerckungen, auch mit seinem Leben vermehret, durch* Ioh. Adolph HOFFMANN, *dritte Auflage*, Hamburg, *bey Felginers Wittwe*, 1735, 8.

Marci ANTONINI, Imperat. Epistolae, Graece et Latine, cum Notis.

Adiectae sunt *Eiusd.* Libris de se ipso ad se ipsum, *Lipf.* 1729, 8.

Explication d'un passage des Reflexions de l'Empereur Marc. ANTONIN, *L. II, §. 3.*

v. *dans les Memoires de Trevoux*, 1713, Octob. p. 1710.

§. L.

MARCELLVS SIDETES.

MARCELLI SIDETAE Carmen de Medicina ex piscibus, Graece, cum versione et castigationibus *Ioh. Alb.* FABRICII.

v. in FABRICII Biblioth. Graeca, T. I, p. 14, seq.

— Idem, Latinis versibus redditum a *Fed.* MORELLO.

v. *ibid.* Tomo XIII, p. 317, seq.

§. LI.

DEMETRIVS PHALEREVS.

DEMETRII PHALEREI de Elocutione Liber, Graece, *Parif. ap. Guil. Morelium*, 1555, 8.

— de elocutione Liber, Graece, et Latine, *Stanislao* ILOVIO interprete, et cum *eiusdem* Annotationibus, et DIONYSII *Halicarnassei* Opuscula quaedam, *Bas. per Ioh. Oporinum*, 1557, 8.

— Libellus de elocutione, Graece, cum versione Latina *Petri* VICTORII et Notis *Thomae* GALE.

v. inter Rhetores selectos a *Tho.* GALEO ed. *Oxonii*, 1676, 8.

§. LII.

HEPHAESTIO, *Alexandr. Grammat.*

HEPHAESTIONIS, *Alexandrini*, Enchiridion de Metris et Poëmate, cum Scholiis antiquis et animaduersionibus *Ioh. Corn. de* PAVW, *Traj. ad Rhen. ap. Melch. Leon. Charlois*, 1726, 4.

George d'ARNAVD Animaduersiones ad HEPHAESTIONEM.

v. in *Eiusdem* Animaduersion. crit. in Scriptor. Graec. *Harlingae*, 1728, 8. p. 95-158.

§. LIII.

MAXIMVS *Tyrius.*

MAXIMI *Tyrii* Dissertationes, Graece et Latine, ex recensione *Ioh.* DAVISII. Editio altera, ad duos Codices MSS. locis quamplurimis emendata, Notisque locupletioribus aucta. Cui accesserunt *Ier.* MARKLANDI Annotationes, *Londini, excudit Gul. Bowyer*, 1740, 4. *maj.*

— Commentatio, quemadmodum discernendus sit adulator ab amico, Latine versa a *Ioh.* CASELIO.

v. in *Ioh. Henr.* ACKERI Amoenioribus *Ioh.* CASELII, *Ienae*, 1707, 8.

§. LIV.

IVLIVS POLLVX.

Iulii POLLVCIS Onomasticon, Graece, *Venetiis, apud Aldum*, 1502, *fol.*

— Idem, summo studio et cura emendatum, et tribus Indicibus auctum, Graece, cum Praefatione *Sim.* GRYNAEI, *Bas. per Balthasar. Lasium et Thom. Platterum*, 1536, 4.

— Idem, Graece et Latine, denuo emendatum, suppletum, et illustratum; Praeter *Wolfg.* SEBERI Notas, olim editas, accedit Commentarius *Gothofr.* IVNGERMANNI, nunc tandem a tenebris vindicatus, itemque alius *Ioach.* KVHNII, subsidio Codicis MS. Antwerpiensis, Variantium Lectionum *Isaaci* VOSSII, Annotatorum *Cl.* SALMASII, et *Henr.* VALESII etc. concinnatus. Omnia contulerunt, ac in ordinem redegerunt, varias praeterea Lectiones Codicis Falckenburgiani, tum et *suas* Notas adiecerunt, editionemque curauerunt, septem quidem prioribus libris *Ioh. Henr.* LEDERLINVS, et post eum reliquis *Tiberius* HEMSTERHVIS, *Amst. ex officina Wetsteniana*, 1706, *fol. Voll. II.*

— Onomasticon, hoc est, instructissimum rerum et synonymorum Dictionarium, nunc primum Latinitate donatum, *Rod.* GVALTHERO interprete, *Bas. ap. Rob. Winter*, 1541, 4.

Rod. GVALTHERI Annotationes in *Iulii* POLLVCIS Dictionarium, quibus loci quidam obscuriores et obseruatu digniores breuiter exponuntur, vna cum Indice Auctorum, qui a POLLVCE citantur, *Bas. ap. Rob. Winter*, 1542, 4.

Ioach. KVHNII Animaduersiones in *Iul.* POLLVCIS Onomasticon, in quibus textus Graecus, Latina GVALTHERI versio, aliique Scriptores Graeci, emendantur, *Arg. ap. Ioh. Eberh. Zetznerum*, 1675, 16.

§. LV.

ALCINOVS.

vid. supra inter Commentatores PLATONIS.

§. LVI.

PHILOSTRATI.

N. I.

OPERA IVNCTIM EDITA.

PHILOSTRATI Icones; Heroica; Vitae Sophistarum; Icones iunioris PHILOSTRATI; Descriptiones CALLISTRATI, Graece.

v. cum LVCIANI Operibus, *Venet. ap. Aldum*, 1503, *fol.*

— Eadem, Graece,

v. cum LVCIANO, *ibid.* 1522, *fol.*

—Opera,

— Opera, quae exstant; PHILOSTRATI iunioris Imagines, et CALLISTRATI Ecphrases; EVSEBII, *Caesariensis* Episcopi, Liber contra HIEROCLEM, qui ex PHILOSTRATI Historia aequipararat APOLLONIVM *Tyaneum* Saluatori nostro IESV CHRISTO, Graeca Latinis e regione posita. *Fed.* MORELLVS cum MSS. contulit, recensuit, et hactenus nondum Latinitate donata vertit, *Parisiis, ex officina Claud. Morelli,* 1608, *fol.*

PHILOSTRATORVM, quae supersunt, omnia; Vita APOLLONII Libris VIII; Sophistarum Libris II; Heroica; Imagines priores et posteriores, et Epistolae; Accessere APOLLONII *Tyanensis* Epistolae; EVSEBII Liber aduersus HIEROCLEM; CALLISTRATI Descriptiones Statuarum. Ex Manuscriptis Codicibus recensuit, Notis perpetuis illustrauit, versionem totam fere nouam fecit, *Gottfr.* OLEARIVS, *Lipsiae, ap. Thom. Fritsch,* 1709, *fol.*

N. II.

SCRIPTA SEPARATIM EDITA.

PHILOSTRATI de Vita APOLLONII *Tyanei* Libri VIII, Graece, cum Latina interpretatione *Alemanni* RINVCCINI, *Florentini;* EVSEBIVS contra HIEROCLEM, Graece, cum Latina versione *Zenobii* ACCIOLI, *Venetiis, in aedibus Aldi, mense Febr.* 1502, *fol.*

* Graeca impressa sunt mense Martio, 1501.

— Iidem Libri VIII, Latine, ex versione *Alemanni* RINVCCINI, castigati a *Phil.* BEROALDO, *Bononiae, typis Benedicti Hectoris,* 1501, *fol.*

Les Images, ou Tableaux de platte peinture des deux PHILOSTRATES, *et les Statues de* CALLISTRATE, *mis en François par* Blaise de VIGENERE, *enrichis d'argumens et annotations, reviis et corrigez sur l'original par un docte personnage de ce tems en la langue Greque et representez en Taille douce en cette nouvelle Edition. Avec les epigrammes sur chacun d'iceux par* Artus THOMAS, *Sieur d'*EMBRY, *à Paris, chez Matthieu Guillemont,* 1637, *fol.*

PHILOSTRATI Epistolae LXIII, Graece.

v. in Collectione Epistolarum Graecar. *Venet. ap. Aldum,* 1499, 4.

Lamb. BOS Animaduersiones ad PHILOSTRATVM.

v. in *Eiusd.* Animaduersion. in Scriptor. Graec. *Franekerae,* 1745, 8. p. 30-48.

§. LVII.

CALLISTRATVS.

vid. Editiones PHILOSTRATI in §. praecedente.

§. LVIII.

IVLIVS *Africanus.*

IVLII, *Africani,* Cesti, Graece, cum variis lectionibus et notis *Ioh.* BOIVIN.

v. inter Mathematicos veteres, *Paris.* 1693, *fol.* p. 275, seq.

§. LIX.

ALEXANDER *Aphrodisiensis*.

ALEXANDRI, *Aphrodisiensis*, Liber de fato, et de eo, quod nostrae potestatis est, cui accessit AMMONII HERMIAE in libri ARISTOTELIS de Interpretatione Sectionem II Commentarius, Graece, cum Latina vtriusque versione, *Londini*, *typis Thomae Roycroft*, *1658*, *8*.

— Liber de Fato, collatus et cum EVSEBIO et cum Manuscripto Codice, Latine, *Hug.* GROTIO interprete.
v. in *Hug.* GROTII Operibus Theolog. T. III, p. 409.

— Commentar. in primum prior. Analyticor. ARISTOTELIS.
v. supra inter Commentator. ARISTOTELIS.

— Commentar. in Topica ARISTOTELIS.
vid. *ibid.*

— Commentar. in Elenchos Sophist. ARISTOTELIS.
vid. *ibid.*

— Commentar. Metaphys. ARISTOTELIS.
vid. *ibid.*

— Commentar. in ARISTOTELIS Librum de sensu.
vid. *ibid.*

— Commentar. in ARISTOTELEM de Meteoris.
vid. *ibid.*

— Problematum medicorum et naturalium libri II, Graece.
v. inter ARISTOTELIS Opp. *Venet. ap. Ald.* *1495*, *seq. fol.* Tom. V.

— Iidem Libri II, Latine, *Theod.* GAZA interprete.
v. cum ARISTOTELE de Natura Animalium, *Venet. ap. Ald.* *1513*, *fol.*

— Iidem, Latine, *Ang.* POLITIANO interprete.
v. in *Ang.* POLITIANI Opp. *Bas.1553*, *fol.* p. 409, seq.

— Libellus de Febribus, Latine, *Geo.* VALLA interprete.
v. inter Scripta Varia, *Geo.* VALLA interprete, *Venet.1498*, *fol.* et cum *Symphor.* CAMPEGII opusculo de claris Medicinae Scriptoribus, sine anno et loco [FABRICIVS in B. G. Tom. IV, p. 75, habet *Lugduni*, *1506*,] *8*.

§. LX

APSINES.

APSINIS τέχνη Ῥητορική. *Eiusd.* Περὶ τῶν χηματισμένων προβλημάτων.
v. inter Rhetores Graecos ab *Aldo* MANVTIO editos, *Venet.* *1508*, *fol.*

§. LXI.

HERODIANVS.

HERODIANI a Marci Principatu Historiarum Libri VIII, Graece.
v. vna cum XENOPHONTIS Omissis, et *Geo.* GEMISTO *Plethone*, *Venet. ap. Ald.* *1503*, *fol.*

— Hi-

— Historiarum Libri VIII, Graece, cum *Ang.* POLITIANI interpretatione, et huius partim Supplemento, partim examine *Henr.* STEPHANI, vtroque margini adscripto. *Eiusdem Henr.* STEPHANI emendationes quorundam Graeci contextus locorum et quorundam emendationes. Historiarum Herodianicas subsequentium Libri II, nunc primum Graece editi, *excud. Henr. Stephanus*, 1581, 4.

— Iidem Libri VIII, Graece et Latine, cum *Henr.* STEPHANI Notis, *Erici* MEMMII et *Andr.* SCHOTTI emendationibus Notisque *Frid.* SYLBVRGII.

v. in Tomo III Scriptor. Historiae Rom. *Frid.* SYLBVRGII, *Frf.* 1590, *fol.*

— Historiarum Libri VIII, Graece, cum Latina versione *Ang.* POLITIANI et Notis *Ioh. Henr.* BOECLERI. Secunda Editio. Accessit Promtuarium HERODIANI, seu Index Graecus absolutissimus *Balth.* SCHEIDII, et Index Latinus, *Arg. typis Ios. Staedelii*, 1662, 8.

— Historiarum libri VIII, Latine, *Ang.* POLITIANO interprete, *Paris. apud Rob. Stephanum*, 1544, 8.

— Historiarum libri VIII, Latine, *Ang.* POLITIANO interprete.

v. in *Ang.* POLITIANI Opp. *Bas.* 1553, *fol.* p. 314.

— Iidem, Latine, *Ang.* POLITIANO interprete, quibus Chronologia, Genealogia et Geographica Romani Imperii descriptio adiecta sunt, *Patauii, ex typograph. Seminarii*, 1685, 8.

Histoire d' HERODIEN, *traduite du Grec en François, avec des Remarques sur la Traduction, Par Mr. l'* Abbé M. * *. *à Paris, chez Florentin Delaulne*, 1712. 8.

HERODIANI *Römische Historie in VIII Büchern, nebst einer Vorbereitung* Ludew. von HOLBERG, *übersetzt von* Georg August DETHARDING, *Copenhagen und Leipzig, bey O. C. Wenzel*, 1747, 8.

Tanaq. FABRI Epistola ad *Ioh. Frid.* GRONOVIVM, qua XIV loci Herodiani emendantur.

v. in *Eiusd.* Epistolis, *Salmurii*, 1659, 4. Part. I, p. 254, et praemissa est HERODIANO *Ioh. Henr.* BOECLERI.

Pauli VOIT in HERODIANI Marcum et Commodum Imperatores Notae, *Vltrai. ap. Ioh. a Waesberge*, 1645, 12.

§. LXII.
PLOTINVS.

PLOTINI Operum philosophicorum omnium Libri LIV, in Sex Enneades distributi, ex antiquissimorum Codicum fide nunc primum Graece editi, cum Latina *Mars.* FICINI interpretatione et commentatione, *Bas. ad Perneam Lecythum*, 1580, *fol.*

Mars. FICINI Argumenta, Commentaria et Annotationes in PLOTINVM.

v. in *Mars.* FICINI Opp. *Bas.* 1561, *fol.* Tomo II, p. 1537, seq.

§. LXIII.
CALLINICVS, *Sophista.*

CALLINICI, Sophistae, Fragmentum de laude Romae, Graece et Latine, *Leone* ALLATIO interprete.

v. inter *Leon.* ALLATII Excerpta Graecor. Sophistar. et Rhetor. *Romae*, 1641, 8. p. 256.

§. LXIV.

§. LXIV.

Dionysius LONGINVS.

N. I.

EDITIONES.

Dionysii LONGINI de Sublimitate Commentarius, caeteraque, quae reperiri potuere. In vsum Sereniss. Principis Electoral. Brandenburg. *Iac.* TOLLIVS e quinque Codicibus MSS. emendauit, et *Franc.* ROBORTELLI, *Franc.* PORTI, *Gabr. de* PETRA, *Ger.* LANGBAENII et *Tanaq.* FABRI Notis integris *suas* subiecit, nouamque versionem *suam* Latinam, et Gallicam BOILAVII, cum *eiusdem* ac DACIERII, *suis*que Notis Gallicis addidit, *Traj. ad Rhen. ap. Franc. Halma*, 1694, 4.

—— De Sublimi Libellus, Graece conscriptus, Latino, Italico et Gallico Sermone redditus. Additis Annotationibus, *Veronae, ex Typograph. Ioh. Alb. Tumermani*, 1733, 4.

Traité du Sublime, ou du merveilleux dans le Discours, traduit du Grec de LONGIN *par* Nicolas BOILEAV DESPREAVX, *avec des Remarques du même, d'* Andre DACIER *et de* Iaques TOLLIVS.

v. *l'Edition de* LONGIN, *donnée par* Iaq. TOLLIVS, 1694, 4.

—— *Le Même, de la même traduction, et avec les mêmes Remarques, où l'on a ajoûté celles de* Iean BOIVIN.

v. *dans les Oeuvres de* BOILEAV, *à Amst.* 1729, *fol.* Tom. II, p. 1, suiv.

Dionysius LONGIN *vom Erhabnen, Griechisch, und Teutsch, nebst dessen Leben, einer Nachricht von seinen Schriften, und einer Untersuchung*, was LONGIN *durch das Erhabne verstehe*, *von* Carl Heinr. HEINECKEN, *Dresden, in der Heckelischen Buchhandl.* 1737, 8. *maj.*

Dionysii LONGINI Fragmentum περὶ μέτρων, Graece.

v. in FABRICII Biblioth. Graec. Lib. IV, cap. XXXI, §. 12, p. 446.

—— Idem Fragmentum, Graece et Germanice, cum Notis Germanicis.

v. in supra laudata LONGINI versione Germanica HEINECKENII.

N. II.

SCRIPTA LONGINVM ILLVSTRANTIA.

XII Reflexions critiques de Nic. BOILEAV *sur quelques passages de* LONGIN.

v. *dans les Oeuvres de* BOILEAV, *à Amst.* 1729, *fol.* Tome II, p. 77, et suiv.

Avertissement de l'Abbé (Eusebe) RENAVDOT, *touchant la dixieme Reflexion sur* LONGIN.

v. *les mêmes*, p. 117.

Examen du Sentiment de LONGIN *sur ce passage de la Genese; Et Dieu dit: Que la lumiere soit faite* etc. *par* Mr. HVET.

v. *la Bibliotheque choisie de* Mr. le CLERC, T. X, p. 211, et suiv. et *les Oeuvres de* BOILEAV, T. II, p. 135.

Reponse à l'Avertissement de l'Abbé Eus. RENAVDOT.

v. *la*

v. *la Biblioth. choisie*, T. XXVI, p. 64. et *les Oeuvres de* BOILEAV, T. II, p. 152.

Remarques de Mr. LE CLERC *sur la X Reflexion.*

v. *Sa Biblioth. choisi.* T. XXVI, p. 83. et *les Oeuvres de* BOILEAV, T. II, p. 158.

Reponse de Mr. de la MOTTE *à la XI Reflexion.*

v. *Oeuvres de* BOILEAV, T. II, p. 168.

Reponse aux Reflexions critiques de (Nic. BOILEAV) DESPREAVX *sur* LONGIN, Par Mr. PERRAVLT.

v. *dans le Mélange curieux de Pieces attribuées a* (Charles de St. DENIS, Sieur) *de St.* EVREMONT, *Amst.* 1726, 8. Tom. I, p. 471.

Animaduersiones in BOILAVII versionem LONGINI de Sublimi.

v. in Miscell. Obseruatt. in Auctor. *Amst.* 1732, 8. Vol. I, Tom. II, p. 145-148.

§. LXV.

HESYCHIVS, *Alexandrinus.*

N. I.

EDITIONES.

HESYCHII Dictionarium, Graece, *Venetiis, in aedibus Aldi et Andreae Soceri*, 1514, *fol.*

—— Idem, Graece, *Florentiae, per heredes Philippi Iuntae*, 1520, *fol.*

—— Idem, Graece, *Hagenoae, in aedibus Thomae Anshelmi, Badensis*, 1521, *fol.*

—— Idem, Graece, cum variis doctorum Virorum Notis, vel editis antehac, vel ineditis, *Hadr.* IVNII, *Ios.* SCALIGERI, *Claudii* SALMASII, *Iac.* PALMERII, *Franc.* GVIETI, *Godefr.* SOPINGII, *Ioh.* COCCEII, *Ioh. Frid.* GRONOVII, *Tanaqu.* FABRI, etc. Accurante *Corn.* SCHREVELIO. Accessit *Ioh.* PRICAEI Index Auctorum, qui ab HESYCHIO laudantur, *Lugd. Bat. et Roterod. ex officina Hackiana*, 1668, 4.

—— Idem, cum Notis doctorum Virorum integris, vel editis antehac, nunc auctis et emendatis, *Hadr.* IVNII, *Henr.* STEPHANI, *Ios.* SCALIGERI, *Claud.* SALMASII, *Iac.* PALMERII, *Franc.* GVYETI, *Godefr.* SOPINGII, *Ioh.* FVNGERI, *Ioh.* COCCEII, *Ioh. Fred.* GRONOVII, *Ioh. Casp.* SVICERI, *Tanaqv.* FABRI, *Corn.* SCHREVELII, *Ed.* BERNARDI, etc. vel ineditis, *Henr.* VALESII, *Dan.* HEINSII, *Phil. Iac.* MAVSSACI, *Tho.* BRVNONIS, *Is.* VOSSII, *Ioh. Viti* PERGERI, *Tho.* MVNCKERI, *Marci* MEIBOMII, *Ioh.* VERWEII etc. in primis *Ludolphi* KVSTERI, *Tiber.* HEMSTERHVSII, *Ioh. Chr.* BIEL, etc. praeter Selectas *Ioh.* IENSII, *Dan. Wilh.* TRILLERI, *Geo. d'*ARNAVD, *Frid. Lud.* ABRESCH, etc. Ex Autographis partim recensuit, partim nunc primum edidit, *suasque* Animadversiones perpetuas adiecit *Ioh.* ALBERTI, cum *Eiusdem* Prolegomenis et adparatu Hesychiano, *Lugd. Bat. ap. Sam. Luchtmans*, 1746, *fol. maj.* Tom. V.

N. II.

SCRIPTA HESYCHIVM ILLVSTRANTIA.

Lamb. BOS Animaduerfiones ad HESYCHIVM.
v. in *Eiusd.* Animaduerfion. in Scriptor. Graec. *Franekerae*, *1715*, *8*. p. 123-138.

Ioh. ALBERTI Obferuationum criticarum in HESYCHIVM Specimen.
v. in Bibliotheca Bremenfi, Claff. VIII, Fafc. I, p. 149. fq.

Ioh. IENSII Lucubrationes Hefychianae, obferuata in Stilo HOMERI, et vetera Epigrammata Graeca, *Roterod. Typis Iani Dan. Beman*, *1742*, *8*.

Gratiani de S. BAVONE Obferuatio in HESYCHIVM,
v. in Mifcell. Obferuatt. in Auctor. Vol. I, Tom. III, p. 421. Vol. III, Tom. III, p. 445. Vol. IV, T. I, p. 91.

Obferuationes aliae in HESYCHIVM.
v. ibidem Vol. II, Tom. I, p. 14. Vol. III, T. III, p. 325. Vol. IV, T. III, p. 457. Vol. V, T. I, p. 81. T. III, p. 79. Vol. VI, T. I, p. 269. T. II, p. 397. Vol. VII, T. II, p. 293. et in Mifcell. obferuatt. nouis, Tom. I, p. 62.

Ludov. Cafp. VALCKENAER obferuationes ad aliquot HESYCHII λέξεις Ὁμηρικάς.
v. in Mifcell. Obferuatt. in Auctor. Vol. VIII, Tom. I, p. 148. T. II, p. 157.

Geo. d' ARNAVD Animaduerfiones in HESYCHIVM.
v. in Geo. d' ARNAVD Lection. Graec. *Hagae Com. 1730*, *8*. p. 1-134.

§. LXVI.

DEXIPPVS HERENNIVS, *Athenienf.*

DEXIPPI Fragmenta, Graece et Latine, interprete *Car.* CANTOCLARIO, cum *eiusdem* et *Henr.* VALESII Notis.
v. inter Excerpta de Legationibus, vna cum *Phil.* LABBEI Protreptico de Scriptor. Byzantinis, *Parif. 1648*, *fol.*

§. LXVII.

PORPHYRIVS.

PORPHYRII, Philofophi, fiue MALCHI, de Vita PYTHAGORAE Liber, cum verfione et Notis *Lucae* HOLSTENII.
v. cum aliis PORPHYRII Libris, *Cantabr. 1655*, *8*. et cum IAMBLICHI Vita PYTHAGORAE, *Amft. 1707*, *4*.

— Vita PLOTINI, *eiusque* Librorum Series, Graece, cum Latina interpretatione *Marf.* FICINI.
Praemiffa eft PLOTINI Operibus, *Baf. 1580*, *fol.*

— Eadem Vita, Graece et Latine, *Marf.* FICINO interprete, cum breuibus Notis *Ioh. Alb.* FABRICII.
v. in FABRICII Biblioth. Gr. Lib. IV, Cap. XXVI.

— De abftinentia ab animalibus necandis Libri IV, ex noua verfione et cum Notis breuiufculis *Lucae* HOLSTENII, *Cantabr. typis Academ. 1655*, *8*.

— Epiftola ad Aneboenem Aegyptium, de Diis et Daemonibus, Graece, cum Latina verfione *Thomae* GALEI.

Prae-

Praemissa est IAMBLICHO de Mysteriis, *Oxonii*, *1678*, *fol.*

—— Sententiae ad intelligibilia ducentes, Graece et Latine, *Luca* HOLSTENIO interprete.

v. cum PORPHYRIO de Abstinentia ab Animal. et aliis libris, *Cantabr. 1655*, *8.*

—— Eaedem, Latine, *Marf.* FICINO interprete.

v. cum IAMBLICHO de Mysteriis Aegyptior. et aliis, *Venet. ap. Ald. 1497*, *fol.* et in *Marf.* FICINI Opp. *Bas. 1561*, *fol.* Tom. II, p. 1929. sq.

—— Homericae Quaestiones.

v. supra inter HOMERI Interpretes.

—— De Antro Nympharum.

vid. *ibid.*

—— Fragmentum ex Libro de Styge.

vid. *ibid.*

—— Isagoge de quinque vocibus, siue praedicabilibus, Graece.

Praemissa est ARISTOTELIS Organo, inter *eius* Opp. *Venet. ap. Aldum*, *1495*, *fol.*

—— Eadem, Graece.

Praemissa ARISTOTELIS Organo, *Bas. 1566*, *8.*

—— Eadem, Graece et Latine, *Iulio* PACIO interprete.

v. in ARISTOTELIS Opp. T. I, p. 1. sq. ed. a *Guil. Du-*VALLIO, *Paris. 1654*, *fol.*

—— Eadem, Latine, *Ioh.* ARGYROPILO interprete.

v. inter Opp. ARISTOTELIS, fol. 28. *Venetiis*, *per Gregor. de Gregoriis*, *1496*, *fol.*

—— Exercitium totius veteris Artis Praedicabilium, Praedicamentorum et Perihermenias ARISTOTELIS, sex principiorum GILBERTI Libros mira breuitate complectens, ab *Erasmo* (FRISSNER) *Wonsidel.* congestum, *Lyptzk*, *per Iac. Thanner*, *1511*, *fol.*

—— Explanatio in Categorias ARISTOTELIS.

v. supra inter Commentatores ARISTOTELIS.

—— Commentar. in Harmonica PTOLEMAEI.

v. supra PTOLEMAEI Harmonica.

—— Isagoge in PTOLEMAEI Tetrabiblon.

v. supra Artic. PTOLEMAEVS.

Anitii Manlii Seuerini BOETHII in PORPHYRIVM, a VICTORINO translatum, Libri II, et in *eundem*, a se Latine factum, Libri V.

v. in BOETHII Opp. *Bas. 1570*, *fol.*

§. LXVIII.

HIEROCLES.

HIEROCLIS Commentar. in aurea Carmina PYTHAGORAE.

v. supra inter Commentatores PYTHAGORAE.

§. LXIX.

HELLADIVS *Besantinous.*

Excerpta ex *Eius* Χρηστομαθειῶν Libris, Graece.

v. apud PHOTIVM, Cod. 279.

—— Eadem, Latine versa et Notis illustrata a *Ioh.* MEVRSIO.

v. in GRONOVII Thesauro Antiqq. Graec. Tomo X.

SECTIO V.

SCRIPTORES A CONSTANTINI M. AETATE, VSQVE AD CAPTAM A TVRCIS CONSTANTINOPOLIN.

* * *

§. I.

ANATOLIVS, *Medicus.*

ANATOLII Fragmentum de Sympathiis et Antipathiis, Graece, cum Latina versione et Notis *Ioh.* RENDTORFII.

v. in FABRICII Bibliotheca Gr. Lib. IV, cap. XXIX, p. 295.

§. II.

IAMBLICHVS.

N. I.

EDITIONES.

IAMBLICHI de Mysteriis Liber. Praemittitur Epistola PORPHYRII de eodem argumento. *Thomas* GALE Graece nunc primum edidit, Latine vertit, et Notas adiecit, *Oxonii*, *e Theatro Sheldoniano*, *1678*, *fol.*

—— De Mysteriis Aegyptiorum, cum aliis Scriptis, Latine, ex versione *Marf.* FICINI, *Venetiis*, *ap. Aldum*, *1497*, *fol.*

* Titulum integrum vide supra inter Collectiones Scriptor. Graecor. Cap. I, Sect. VI.

—— De Mysteriis Aegyptiorum, Latine, *Marf.* FICINO interprete.

v. in *Marf.* FICINI Opp. *Baf. 1561*, *fol.* T. II, p. 1873, seq.

—— De Mysteriis Aegyptiorum, nunc primum ad verbum de Graeco expressus, *Nic.* SCVTELLIO interprete. Adiecti de Vita et Secta PYTHAGORAE flosculi, ab *eodem* SCVTELLIO ex ipso IAMBLICHO collecti, *Romae*, *ap. Ant. Bladum*, *Sumt. Vinc. Luchrini*, *1556*, 4.

—— De Vita PYTHAGORAE, et protrepticae Orationes ad Philosophiam Libri II, Graece et Latine nunc primum editi, cum necessariis castigationibus et notis. Additae sunt in fine THEANVS, MYIAE, MELISSAE et PYTHAGORAE aliquot Epistolae, Graece et Latine, *Ioh.* ARCERIO, THEODORETO, interprete, *Franekerae*, *exc. Aegid. Radaeus*, *1598*, 4.

—— De Vita Pythagorica Liber, Graece et Latine. Ex Codice MS. a plurimis mendis, quibus Editio Arceriana scatebat, purgatus, Notisque perpetuis illustratus a *Ludolpho* KVSTERO, Versionem Latinam, Graeco textui adiunctam, confecit *Vlr.* OBRECHTVS. Accedit MALCHVS, siue PORPHYRIVS, de Vita PYTHAGORAE, cum Notis *Lucae* HOLSTENII et *Conr.* RITTERSHVSII; Itemque *Anonymus* apud PHOTIVM de vita PYTHAGORAE, *Amst. ap. Christ. Pezoldum*, *1707*, 4.

N. II.

N. II.

SCRIPTA IAMBLICHVM ILLVSTRANTIA.

Desid. HERALDI Animaduersionum Liber vnus in IAMBLICHI Vitam PYTHAGORAE.

Adiectus est *eiusd.* HERALDI Aduersariis, *Paris.* 1599, 8. p. 135, sqq.

Cph. Aug. HEVMANNI Hebdomas Iamblichiana.

v. in HEVMANNI Parergis criticis, *Ienae*, 1712, 8. p. 88-93.

Ioh. Conr. SCHWARTZII Emendationes quaedam IAMBLICHI de Vita PYTHAGORAE.

v. in Supplementis Actor. Eruditor. Tom. VIII, Sect. VIII, p. 356.

Lamb. BOS Animaduersiones ad IAMBLICHI Vitam PYTHAGORAE.

v. in *Eiusd.* Animaduersion. in Scriptor. Gr. *Franckerae*, 1715, 8. p. 49-55.

Iac. LOGANI Epistola ad *Ioh. Alb.* FABRICIVM, continens Coniecturas quasdam in IAMBLICHI Vitam PYTHAGORAE.

v. in Miscellaneis Obseruationibus in Auctores nouis, An. 1740, p. 91, sq.

Lucae HOLSTENII Epistola de Pythagorico Symbolo, vasis acetarii, siue acetabuli remotionem iubente, apud IAMBLICH. Lib. II, de Secta Pythagor. ad *Fortun.* LICETVM, cum *huius* responsione.

v. in LICETI Responsis ad quaesita per Epistolas, *Bonon.* 1640, 4. *Tom. I, p.* 2.

§. III.

DEXIPPVS, *Peripatet.*

DEXIPPI Libri III Quaestion. in Categorias.

v. supra inter Commentator. ARISTOTELIS.

§. IV.

HELIODORVS.

HELIODORI Historiae Aethiopicae Libri X, nunquam antea in lucem editi, Graece, *Bas. ex offic. Heruagiana*, 1534, 4.

— Aethiopicorum Libri X, ad fidem MSS. ab *Hieron.* COMMELINO emendati, multis in locis aucti, *eiusdemque* Notis illustrati. Accessit Sententiarum, ex hoc opusculo collectarum, Series, *Lugd. ap. vid. Ant. de Harsy*, 1611, 8.

— Aethiopicae Historiae Libri X, nunc primum e Graeco in Latinum translati a *Stanisl.* WARSCHEWICZKI, Polono, *Bas. per Ioh. Oporinum*, 1552, *fol.*

— Eadem, Latine, ex eadem interpretatione, *Vrsellis, ex offic. typogr. Corn. Sutorii*, 1601, 12.

— Historiae Aethiopicae Epitome, Latine, Auctore *Mart.* CRVSIO, et cum Obseruationibus *eiusdem*, Frf. *exc. Ioh. Wechelus*, 1584, 8.

— *Historia delle cose Ethiopiche, tradotta della Lingua Greca nella Toscana da Leonardo* GHINI, *Vineggia, appr. Gabr. Giolito de Ferrari*, 1556, 8.

Les Amours de Theagene et Chariclee, Histoire Ethiopique d' HELIODORE, *Traduction*

duction nouvelle. Seconde Edition, a Paris, *chez Sam. Thibouſt*, *1620*, *8. avec Figures.*

Les Amours de Theagénes et Chariclée, *Hiſtoire Ethiopique*, *traduite du Grec d'* HELIODORE, *par l' Abbé de F....* *II. Tomes*, a Amſt. *chez Hermann Uytwerf*, *1727*, *8. Voll. II.*

HELIODORI Carmen de Chryſopoeia, Graece.

v. in FABRICII Biblioth. Gr. Lib. V, cap. VI, pag. 793.

Mich. PSELLI Iudicium de HELIODORI et ACHILLIS *Tatii* fabulis amatoriis, Graece, cum Notis.

v. in Miſcellan. Obſeruation. in Auctores, Vol. VII, Tom. II, p. 366, ſq.

§. V.

HELIODORVS, *Larriſſaeus.*

*Hunc Auctorem, licet incertae aetatis, praecedenti hic ſubiungere, ſicut a Celeb. FABRICIO in B. G. factum, viſum eſt.

HELIODORI, *Lariſſaei*, Capita Opticorum, ad Hetruſci Codicis fidem Graece et Latine edita et recenſita ex Bibliotheca *Frid.* LINDENBROGII, *Hamb. in Librario Heringiano*, *1610*, *4.*

— De Opticis Libri II, Graece, cum interpretatione et Animaduerſionibus *Eraſmi* BARTHOLINI, *Pariſ. apud Sebaſt. Mabre Cramoiſy*, *1680*, *4.*

§. VI.

LIBANIVS, *Sophiſta.*

LIBANII, Sophiſtae, Opera, nimirum: Praeludia oratoria LXXII, Declamationes XLV, et Diſſertationes morales, Orationes XXXVI. His accedunt Monodiae, Inuectiuae, Ecphraſes nouae. Graeca omnia nunc primum prodeunt, partim e Bibliotheca Regia, partim e Vaticana et Palatina, aliiſque. *Fed.* MORELLVS recenſuit, caſtigauit, Latine vertit, et Notis illuſtrauit, *Lutetiae, ap. Claud. Morellum*, T. I, *1606*, T. II, *1627*, *fol. Voll. II.*

— Declamatiunculae aliquot, Graece et Latine, per *Deſid.* ERASMVM, *Roterodamum;* Cum duabus Orationibus LYSIAE, itidem verſis, incerto interprete, et aliis nonnullis ISOCRATIS et LVCIANI, *Baſ. ap. Ioh. Frobenium*, *1522*, *4.*

— Declamationes eaedem, Latine, ex verſione ERASMI.

v. in ERASMI Opp. *Lugd. Bat.* Tomo I, p. 545, ſq.

— Orationes IV, de Patrociniis, de Angariis, de Vinctis, aduerſus ingredientes Magiſtratuum domos, nunc primum editae, quibus adiuncta et quinta, iam edita, aduerſus adſiduos apud Magiſtratus, Graece, cum verſione et Notis *Iac.* GOTHOFREDI, *Geneuae, ex typograph. Petri Chouet*, *1631*, *4.*

— Eaedem Orationes IV, et quinta, accedit denique *Eiusdem* Oratio pro templis gentilium non excidendis, nunc primum edita, Graece, cum verſione et Notis *Iac.* GOTHOFREDI,

v. inter *Iac.* GOTHOFREDI Opuſcula, *Geneuae*, *1641*, *4.* et inter *Eiusd.* Opp. iurid. minora, *Lugd. Bat.* *1733*, *fol.* pag. 350.

— Ora-

— Orationes IV, scil. de vlciscenda Iuliani Imperatoris nece; ad eos, qui molestum eum adpellabant; ad Antiochenos de Imperatoris ira; Parentalis in Iulianum Imp. Graece, cum Latina versione et Notis *Godofr.* OLEARII.

v. in FABRICII Bibliotheca Gr. Tomo VII, pag. 145, seq.

— Argumenta Orationum DEMOSTHENIS, Graece.

v. cum DEMOSTHENE, *Venet. ap. Aldum, 1504, fol.*

— Eadem, Graece et Latine, cum Notis *Hieron.* WOLFII.

v. in *Hieron.* WOLFII Editione Opp. AESCHINIS et DEMOSTHENIS, *Frf. 1604, fol.*

— Ratio formulaeque scribendarum Epistolarum, Graece.

*Hic Libellus, qui ab aliis tribuitur LIBANIO, ab aliis THEONI, *Alexandrino*, extat, sine nomine Auctoris, in Collectione Aldina Epistolar. Graecar. 1499, 4. conf. FABRICII B. G. Lib. II, c. 10, §. 13.

— Characteres, seu Notae et Formulae Epistolarum, Graece et Latine, ac Commentariis illustratae, *Lugd. typis Ioh. Iullieron, 1614, 12.*

*Commentarii, in Titulo promissi, praesenti exemplo desunt. Auctor versionis quoque incertus.

— Idem Libellus, Latine, *Wolfg.* ANEMOECIO interprete.

Praemissus est *Gilb.* COGNATI Farragini Epistolar. laconicar. *Bas. 1554, 12.*

— Epistolae X ad Basilium, Graece.

v. inter Epistolas Graecas, *Venet. ap. Aldum, 1499, 4.*

— Epistola ad SALLVSTIVM, Graece.

v. in *Frid.* BRVMMERI Commentar. ad Legem Cinciam, in eius Opusculis, *Lipf. 1712, 8.* pag. 107.

— et BASILII Epistolae IV mutuae, Graece et Latine.

Praemissae sunt Tomo I Opp. LIBANII, edit. *Fed.* MORELLO.

— Epistolae II, vna ad ANDRONICVM, altera ad OLYMPIANVM, Graece et Latine.

v. ibid. Tomo II, p. 575 et 576.

— Epistolae II ad BASILIVM, antea ineditae, Graece et Latine.

v. in COTELERII Ecclesiae Graecae Monument. T. II, p. 96.

— Epistolae XII ad ARISTAENETVM, ENTRECHIVM et ACACIVM, Graece, ex MS. Vaticano depromtae.

v. in LAMBECII Commentar. de Biblioth. Vindobon. Lib. VI, p. 244, seq.

— Eaedem Epistolae XII, iam primum editae, cum interpretatione Latina *Barth. Christ.* RICHARDI. Accedunt *Lucae* HOLSTENII et *Petri* LAMBECII Obseruationes, *Frf. et Lipf. 1707, 8.*

— Epistola ad IAMBLICHVM, Graece et Latine, interprete *Ioh. Alb.* FABRICIO.

v. in FABRICII Bibl. Gr. T. IV, p. 284.

— Epistolae quaedam ad IVLIANVM Imp. ineditae, Graece et Latine.

v. in FABRICII Bibliotheca Gr. T. VII, p. 397, seq.

— Epistolae XVIII, ad THEMISTIVM, pleraeque nunc primum editae, Graece, cum Latina versione *Ioh. Alb.* FABRICII.

v. in FABRICII Biblioth. Gr. T. VIII, p. 37, seq.

— Epistola ad AMMIANVM *Marcellinum*, Graece et Latine.

v. in *Henr.* VALESII Praefatione, praemissa AMMIANO *Marcellino* GRONOVII, *Lugd. Bat. 1693, fol.*

— Epistola alia ad *eundem*, Graece et Latine.

v. in FABRICII Biblioth. Latina, T. III, p. 128.

— Epistolarum adhuc non editarum Centuria selecta, Graece, cum versione et Notis *Ioh. Cph.* WOLFII. Appendicis loco suppletur ex Manuscripto lacuna, quae deprehenditur in Oratione LIBANII in

in necem Iuliani Imp. *Lipſ. ap. Ioh. Frid. Gleditſch*, 1711, 8.

— Epiſtolae VII, Graece, cum Latina verſione et Notis *Ioh. Cph.* WOLFII.

v. in *Ioh. Cph.* WOLFII Anecdot. Graec. Tom. II, p. 331, ſeq.

— Epiſtolae XVIII, Graece, cum *eiusdem* verſione et Notis.

v. ibid. Tom. III, p. 262, ſeq.

— Epiſtolae, quas nunc primum maximam partem e variis Codicibus, manu exaratis, edidit, Latine conuertit, et Notis illuſtrauit, *Ioh. Cph.* WOLFIVS. Accedunt in calce *eiusdem* LIBANII Epiſtolae, a *Franc.* ZAMBICARIO olim Latine conuerſae, et Cracouiae primum editae, hic autem integra propemodum Centuria auctae, *Amſt. apud Ianſſonio-Waesbergios*, 1738, *fol.*

— Narrationes, Graece et Latine, *Leone* ALLATIO interprete,

v. in *Leon.* ALLATII Excerptis Graecor. Sophiſtar. et Rhetorum, *Romae*, 1641, 8. pag. 47, ſeq.

— Deſcriptiones, Graece et Latine, *Leone* ALLATIO interprete.

v. in *Leon.* ALLATII Excerptis Rhetor. pag. 54.

— Proludia Rhetorica, ſ. Progymnaſmata, nondum edita, Graece et Latine, *Leone* ALLATIO interprete.

v. in *Leon.* ALLATII Excerptis Graecor. Sophiſtar. et Rhetor. *Romae*, 1641, 8. p. 342.

Ioh. Henr. MAIVS *Corrections de quelques endroits des Harangues de* LIBANIVS.

v. dans l'Hiſt. critique de la Republ. des Lettres, T. XIII, p. 154.

Chriſtfr. WAECHTLERI Epiſtola de quibusdam locis LIBANII.

v. in Act. Eruditor. An. 1721, p. 266.

§. VII.

MAXIMVS, *Sophiſta Byzant.*

MAXIMI, Sophiſtae, de Obiectionibus inſolubilibus ab Oratore declinandis et eludendis, Graece, cum Latina verſione *Ioh. Alb.* FABRICII.

v. in FABRICII Bibl. Gr. T. IX, p. 570.

§. VIII.

MAXIMVS, *Epheſius*, Philoſophus.

MAXIMI, Philoſophi, Carmen de Electionum auſpiciis, Graece, cum *Ioh.* RENTDORFII verſione Latina.

v. in FABRICII Biblioth. Gr. T. VIII, p. 415. etc.

Gratiani de S. BAVONE Animaduerſio in MAXIMI *Philoſophi* locum.

v. in Miſcell. Obſeruatt. in Auctor. Vol. VIII, Tom. II, p. 287.

§. IX.

§. IX.

IVLIANVS, *Imperator.*

IVLIANI Opera, quae superfunt, omnia, et S. CYRILLI, *Alexandriae Archiepiscopi*, contra impium Iulianum Libri X. Accedunt *Dionysii* PETAVII in IVLIANVM Notae, et *aliorum* in aliquot *eiusdem Imperatoris* libros, Praefationes et Notae, *Ezech.* SPANHEMIVS Graecum IVLIANI textum recensuit, cum manuscriptis Codicibus contulit, plures inde lacunas suppleuit, et Obseruationes tam ad IVLIANVM, quam ad CYRILLVM, addidit, *Lipf. sumt. heredum M. G. Weidmanni et I. L. Gleditschii*, *1696*, *fol.*

IVLIANI Caesares, Graece et Latine, *Car.* CANTOCLARO interprete, cum Notis *Frid.* SYLBVRGII.

v. inter SYLBVRGII Scriptores Histor. Rom. Tomo III, p. 832.

—— Iidem, Graece et Latine, *eodem* interprete.

v. inter Varior. Auctor. Satyras, *Lugd. Bat.* *1655*, *12.* Tomo I.

—— Iidem, Graece, cum integris annotationibus aliquot doctorum virorum, et selectis *Ezech.* SPANHEMII, interpretatione item Latina et Gallica, additis Imperatorum Nummis, ex instituto et Bibliotheca *Chr. Sigism.* LIEBE. Accedit SPONII Dissertatio de vsu nummorum in Physiognomia, et Vita Iuliani. Recensuit, cum Codice MS. Augustano editisque omnibus contulit, variantes lectiones, Obseruationes et Indices adiecit *Ioh. Mich.* HEVSINGER, *Gothae, ex offic. Reyheriana*, *1736*, *8.*

—— Iidem, Latine, *Petro* CVNAEO interprete.

v. cum *Nic.* RIGALTII Funere Parasitico, *I.* LIPSII Satira Menippaea, et *P.* CVNAEI Sardis venal. *Lugd. Bat.* *1620*, *12.* inter varior. Auctor. Satyras, *Lugd. Bat.* *1655*, *12.* T. I, p. 111. et cum *Petri* CVNAEI Oration. *Lipf.* *1693*, *8.* p. 469.

Les Cesars de l'Empereur IVLIEN, *traduits du Grec par feu Mr. le Baron de* SPANHEIM, *avec des Remarques et des Preuves, enrichies de plus de 300 Medailles et autres anciens Monumens, gravés par* Bernard PICART, *Amst. chez François l'Honoré*, *1728*, *4. maj.*

Die Kayser des IVLIANVS, *eine Stachel-Schrift, aus dem Griechischen ins Deutsche übersetzt von* Iohann George LOTTER.

S. *die Schrifften und Uebersetzungen der Deutschen Gesellschafft in Leipzig*, T. II, p. 371.

IVLIANI Misopogon, Graece et Latine, interprete *Petro* MARTINIO.

v. inter varior. Auctor. Satyras, *Lugd. Bat.* *1655*, *12.* Tomo I, p. 106.

—— Epistolae IX, Graece.

v. in Collectione Epistolar. Graecar. *Venet. ap. Aldum*, *1499*, *4.*

—— Epistolae IV, Graece, cum versione et Notis *Ludov. Ant.* MVRATORII.

v. in MVRATORII Anecdotis Graecis, *Patauii*, *1709*, *4.* pag. 325.

—— Epistolae eaedem IV, Graece, cum eadem Versione.

v. in FABRICII Biblioth. Gr. T. VII, pag. 84.

§. X.

ORIBASIVS.

ORIBASII Libri II, de Ligamentis et machinamentis chirurgicis, Latine, *Vido* VIDIO interprete.

v. in *Conr.* GESNERI Collectione Scriptor. chirurgicor. *Tiguri*, *1555*, *fol.*

— Opera, tribus Tomis digesta, Latine, *Ioh. Bapt.* RASARIO interprete.

v. inter *Henr.* STEPHANI Medicae artis Principes, *Parif. 1567*, *fol.* Tom. I, p. 769, seq.

§. XI.

ARISTAENETVS.

ARISTAENETI Epistolae Graecae, cum Latina interpretatione et Notis [*Iosiae* MERCERI,] Editio tertia, emendatior et auctior, *Parif. ap. Marc. Orry*, *1610*, *8*.

— Eaedem, cum eadem versione et iisdem Notis. Curante *Ioh. Corn. de* PAVW, cuius Notae accedunt, *Traj. ad Rhen. ap. Herm. Besseling*, *1737*, *8*.

Lettres d' ARISTENETE, *avec les Lettres choisies d'* ALCIPHRON, *traduites du Grec*, à Londres, *1739*, *12*.

Claudii SALMASII, *Thomae* MVNKERI, et *Conr. Sam.* SCHVRZFLEISCHII Notae MSS. in ARISTAENETI Epistolas.

v. in *Henr. Leonh.* SCHVRZFLEISCHII Actis Litterariis, *Viteb.* *1714*, *8*. pag. 100, seq.

Animaduersiones in ARISTAENETVM.

v. in Miscell. Obseruatt. in Auctor. Vol. I, T. III, p. 391-398.

§. XII.

THEMISTIVS.

THEMISTII, *Euphradae*, Orationes aliquot non editae, Graece, cum interpretatione *Petri* PANTINI, et viri eruditi Notis, *Lugd. Bat. exc. Ioh. Patius*, *1614*, *8*.

— Orationes XIX, Graece et Latine, coniunctim editae. *Dionysius* PETAVIVS magnam illarum partem Latine reddidit, reliquarum interpretationem recensuit, Notis vniuersas atque emendationibus illustrauit, *Parif. ex. offic. Niuelliana*, *sumt. Sebast. Cramoisy*, *1618*, *4*.

— Orationes XXXIII, e quibus tredecim nunc primum in lucem editae. *Dionysius* PETAVIVS Latine plerasque reddidit, ac fere vicenas Notis illustrauit. Accesserunt ad easdem XX Orationes Notae alternae, ad reliquas tredecim perpetuae Obseruationes *Ioh.* HARDVINI, *Parif. exc. Sebast. Mabre-Cramoisy*, *1684*, *fol.*

— Oratio de Amicitia, Latine, ex interpretatione *Hieron.* DONZELLINI, *Helmst. e typographeo Luciorum*, *1633*, *8*.

— Paraphrasis in posteriora analytica ARISTOTELIS.

v. supra sub Articulo ARISTOTELES.

— Para-

— Paraphrasis Physicor. ARISTOTELIS. vid. *ibid.*

— Paraphrasis Libror. de Anima. vid. *ibid.*

— Paraphrasis Libror. de memor. etc. vid. *ibid.*

— Paraphras. Libror. ARISTOT. de Coelo. vid. *ibid.*

— Paraphras. Libri XII Metaphysicor. vid. *ibid.*

S. P. C. Emendationes et explanationes locorum quorundam Orationis I THEMISTII.

v. in Supplem. Act. Erud. Tom. IX, Sect. XI, p. 473.

§. XIII.

HIMERIVS.

HIMERII, Sophistae, Fragmenta.

v. in PHOTII Bibliotheca, s. Excerptis, Cod. CCXLIII.

— Oratio nuptialis; Laudatio Atheniensium, qui in bello Persico occubuerunt; Oratio gratulatoria de Imperatoris adventu in vrbem, Graece et Latine, cum Notis *Ioh. Henr.* MAII, Fil.

v. in Bibliotheca Vffenbachiana MSCta, *Halae Hermund.* 1720, *fol.* Part. II, pag. 590, seq.

§. XIV.

HARPOCRATION.

HARPOCRATIONIS Lexicon, Graece.

v. vna cum VLPIANI Commentar. in DEMOSTHENEM, *Venet.* 1503, *fol.*

— Lexicon decem Oratorum. *Nic.* BLANCARDVS emendauit, disposuit, Latine vertit, ac Elenchum veterum Scriptorum adiecit. Subiiciuntur *Phil. Iac.* MAVSSACI Notae et Dissertatio critica de Auctore etc. Omnia ex Tolosana appendice correcta et suppleta. Accesserunt *Henr.* VALESII Notae et Animadversiones in HARPOCRATIONEM et MAVSSACI Notas, *Lugd. Bat. per I. a Gelder et I. A. de la Font*, 1683, 4.

— Quaedam, excerpta ex eius Lexico, Graece.

v. cum ISOCRATE, *Venet. ap. Aldum*, 1534, *fol.*

§. XV.

PAVLVS, *Alexandr.* Astrolog.

PAVLI, *Alexandrini*, Introductio in doctrinam de viribus et effectis astrorum, Graece, cum versione *Andr.* SCHATONIS, *Witeb.* 1586, 8.

§. XVI.

PAPPVS *Alexandrinus.*

PAPPI, *Alexandrini*, Fragmentum Libri II Mathematicae Collectionis, e Codice MS. editum, cum versione et Notis *Ioh.* WALLISII.

v. ad calcem ARISTARCHI *Samii*, *Oxon.* 1688, 8. et in WALLISII Opp. Mathemat. *Oxon.* 1699, *fol.* Tom. III, p. 595.

— Praefatio ad Librum VII *Eiusd.* mathematicae Collectionis, Graece et Latine.

Praemissa est APOLLONII *Pergaei* de Sectione rationis Libris II, ab *Edm.* HALLEY ed. *Oxon.* 1706, 8.

§. XVII.

THEON, *Alexandrin.* Mathemat.

THEONIS, *Alexandrini*, Commentarii in EVCLIDEM, PTOLEMAEVM, et ARATVM.

v. supra Articulos: EVCLIDES, PTOLEMAEVS, ARATVS.

— Fasti Graeci priores, nunc primum editi e MSto Sauiliano, et *Eiusdem* Fragmentum in πρόχειρες PTOLEMAEI κανόνας, e MSto Barocciano.

v. in *Henr.* DODWELLI Appendice ad Dissertationes Cyprianicas, *Oxon.* 1684, 8.

Obseruationes in THEONIS Fastos Graecos priores, et in *Eiusdem* fragmentum in expeditos Canones. Accedit de Canone Regum Astronomico, eiusque Auctoribus, Editionibus, MSStis, et quae eo pertinent, Dissertatio, in qua duplex Canon Regum Astronomicus nunc primum editur ex Codice MSto Lugduno Batauo, *Amst. ap. Ioh. Boom*, 1735, 4.

§. XVIII.

AETIVS, *Amidenus.*

AETII, *Amideni*, Librorum medicinalium Tomus primus, primi scilicet Libri VIII, nunc primum in lucem editi, Graece, *Venetiis, in aedib. Hered. Aldi et Andr. Asulani*, 1534, *fol.*

— Contractae ex veteribus medicinae Tetrabiblos, hoc est quaternio, s. Libri vniuersales IV, singuli IV Sermones complectentes, Latine, *Iano* CORNARIO interprete.

v. inter Medicos Principes *Henr.* STEPHANI, *Genev.* 1567, *fol.* T. II.

— Ex Sermone III Tetrabibli, Caput 164, de significationibus Stellarum, Graece et Latine, *Iano* CORNARIO interprete.

v. in PETAVII Vranologio, p. 421.

§. XIX.

AMMONIVS, *Grammaticus.*

AMMONII Liber de Differentia plurimarum dictionum, Graece.

v. in Thesauro Dictionum Graecarum, *Ferrariae, 1510, fol.*

—— Idem Libellus, Graece.

v. in Appendice ad *Henr.* STEPHANI Thesaur. Graecae Linguae, *1572, fol.*

—— Idem Libellus, Graece.

v. in Append. ad Lexicon SCAPVLAE, *Bas. 1665, fol.* et in libello inscripto: Σταχιολογία τεχνολογική, *Venet. 1694, 8.*

—— De adfinium vocabulorum differentia. Accedunt Opuscula nondum edita: ERANIVS PHILO de differentia significationis; LESBONAX de figuris grammaticis; *Incerti Scriptores* de Soloecismo et Barbarismo; Lexicon de Spiritibus dictionum, ex operibus TRYPHONIS, CHOEROBOSCI, THEODORITI etc. selectum. AMMONIVM ope MS. Primae Editionis Aldinae, et aliunde, emaculauit, et Notis illustrauit. Reliqua ex Codd. MSS. Bibliothecae Lugduno-Batauae nunc primum vulgauit *Ludov. Casp.* VALCKENAER, *Lugd. Bat. ap. Ioh. Luzac, 1739, 4.*

Lud. Casp. VALCKENAER Animaduersionum ad AMMONIVM Grammaticum Libri III, in quibus veterum Scriptorum loca tentantur et emendantur. Accedit Specimen Scholiorum ad HOMERVM ineditorum ex Codice Vossiano Bibliothecae Lugduno-Batauae, *ibid. 1739, 4.*

Zach. PLANTINI Coniecturarum in Textum AMMONII Graecum breue Specimen.

v. in Actis Litterariis Sueciae, An. 1723, p. 432.

§. XX.

EVNAPIVS, *Sardianus.*

EVNAPIVS, *Sardianus*, de Vitis Philosophorum et Sophistarum, *Hadr.* IVNIO interprete. Graeca cum MSS. Palatinis comparata, aucta et emendata *Hieron.* COMMELINI Opera. Nunc recens accedunt *eiusdem Auctoris* Legationes, e Bibliotheca *Andr.* SCHOTTI, *Geneuae, ap. Paul. Stephanum, 1616, 8.*

—— Legationes, Graece,

v. cum *Eiusd.* Vitis Philosophor. Edit. modo laudata.

—— Eaedem, Graece et Latine, cum *Henr.* VALESII Notis.

v. in *Phil.* LABBEI de Scriptor. Byzant. Protreptico, p. 15, seq.

Ioh. Bened. CARPZOVII Specimen EVNAPII edendi ῬΗΣΙΣ ex Aedesio, de Sosipatra, *Lipsiae, ex offic. Breitkopfiana 1748. 4.*

§. XXI.

NONNVS, *Panopolites.*

NONNI, *Panopolitae*, Dionysiaca, nunc primum in lucem edita ex Bibliotheca *Ioh.* SAMBVCI, cum Lectionibus et coniecturis *Gerh.* FALKENBVRGII, *Antv. ex offic. Cph. Plantini, 1569, 4.*

— Eadem, Graece, cum Latina versione *Eilh.* LVBINI, et Notis marginalibus.
v. in *Iac.* LECTII Corpore Poetar. Graecor. *Genev.* 1606, *fol.*

— Eadem, Graece, cum eadem Versione, *Petri* CVNAEI animaduersionum Libro, *Dan.* HEINSII Dissertatione de NONNI Dionysiacis. *Ios.* SCALIGERI Coniectaneis, et *Gerb.* FALCKENBVRGII Lectionibus, *Hanouiae*, *typis Wechelianis*, 1610, 8.

— Conuersio Euangelii secundum IOANNEM, Graece, nunc primum ad verbum Latina facta, multisque locis emendata, per *Ioh.* BORDATVM, *Parisiis*, *in officina Caroli Perier*, 1561, 4.

* In fronte Libri extat Epistola Latina ad Fridericum, Abbatem Noribergensem, manu *Phil.* MELANCHTHONIS exarata.

— Paraphrasis S. Euangelii secundum IOANNEM, Graece et Latine.
v. cum Homericis Centonibus, *ap. Henr. Stephan.* 1578, 12.

— Paraphrasis Euangelii *S.* IOANNIS, Latine, ex interpretatione *Ioh.* BORDATI et *Erh.* HEDENECCII, plurimis in locis emendata, opera *Franc.* NANSII.
v. in Bibliotheca Max. Patrum, *Lugd.* Tomo IX, p. 437, seq.

— Collectio et Explicatio Historiarum.
v. in GREGORII *Nazianzeni* Opp. T. II, *Colon.* 1690, *fol.*

§. XXII.

SYNESIVS, *Cyrenaeus.*

Huius Editiones in Catalogo Patrum Graecorum, conuenientius, quam hic, suo tempore referentur.

§. XXIII.

OLYMPIODORVS.

OLYMPIODORI Fragmenta Historica, Graece et Latine, interprete *Andr.* SCHOTTO,
v. inter PHOTII Excerpta, Cod. LXXX, *Roth.* 1653, *fol.*

— Eadem, Graece et Latine, interpr. *Andr.* SCHOTTO, cum *Phil.* LABBEI Notis.
v. inter Eclogas Historicor. de Reb. Byzantin. *Phil.* LABBEI, p. 1, seq.

— Eadem, Graece, cum versione et Notis *Frid.* SYLBVRGII.
v. inter SYLBVRGII Scriptor. Histor. Rom. Tomo III, p. 853.

§. XXIV.

PRISCVS, *Rhetor et Sophista.*

PRISCI, Rhetoris et Sophistae, Fragmenta, Graece et Latine, *Car.* CANTOCLARO interprete, cum *eiusdem* et *Henr.* VALESII Notis.
v. cum Excerptis de Legationibus, *Paris.* 1648, *fol.*

§. XXV.

§. XXV.

ZOSIMVS.

ZOSIMI Historiae nouae Libri II, nunc primum Graece editi, cum versione Latina.

v. vna cum HERODIANO per Henr. Stephanum, 1581, 4.

— Historiarum Libri VI, a Frid. SYLBVRGIO ad duos MSS. Codices Thuanum et Palatinum recensiti, Graece, cum versione ex Secundis Ioh. LEVNCLAVII curis, adiectis eiusdem Apologia pro ZOSIMO, SYLBVRGIIque castigationibus.

v. inter SYLBVRGII Scriptor. Historiae Rom. Frf. 1590, fol. T. III, p. 632, seq.

— Historiae nouae Libri VI, Graece, cum versione Latina Ioh. LEVNCLAVII, et cum Notis (cura Thomae SMITHI,) Oxonii, e Theatro Sheldoniano, 1679, 8.

— Historia noua, ex recensione Frid. SYLBVRGII, cum Latina interpretatione Ioh. LEVNCLAVII et Notis variorum, accurante Cph. CELLARIO, Editio Secunda, Ienae, litteris Krebsianis, 1713, 8.

Cph. Aug. HEVMANNI Hebdomas Zosimiana.

v. in HEVMANNI Parergis criticis, Ienae, 1712, 8. p. 70-74.

§. XXVI.

CLEOMEDES.

CLEOMEDIS de mundo, siue circularis inspectionis meteororum Libri II, Graece, cum Latina versione Geo. VALLAE.

v. vna cum PROCLI Libro de Sphaera, et aliis, Bas. 1585, 8.

— Iidem Libri II, Latine, Geo. VALLA interprete.

v. inter Scripta varia, Geo. VALLA interprete, Venet. 1498, fol.

§. XXVII.

APHTHONIVS.

Ex APHTHONII Exercitamentis de Fabula, tum de formicis et cicadis, Excerpta, Graece.

v. cum Fabulis AESOPI, Venet. ap. Ald. 1505, fol.

APHTHONII Libellus Progymnasmatum, Graece, cum versione Latina Ioach. CAMERARII, Lips. impr. Ioh. Steinmann, 1588, 8.

— Progymnasmata, Graece, cum interpretatione Latina, ita emendata, vt noua videri possit, (cura Dan. HEINSII) Accessit THEONIS Progymnasmatibus, Lugd. Bat. ap. Elzevir. 1626, 8.

— Eadem, partim a Rud. AGRICOLA, partim a Ioh. Maria CATANAEO, Latinitate donata, cum Scholiis R. LORICHII, Editio superioribus emendatior et concinnior, Amst. ap. Ludov. Elzevirium, 1649, 12.

— Eadem, Graece, cum versione Latina et methodica explicatione atque illustratione Burch. HARBART, Editio quinta,

quinta, correctior et auctior, *Stetini et Colb. typis Mich. Höpfneri, 1656, 8.*

Praefatio ad APHTHONII Progymnasmata, ex MS. Graece et Latine.

v. in Bibliotheca Coisliniana ed. a *Bernh. de* MONTFAVCON, *a Parif. 1715, fol. p. 590.*

§. XXVIII.

PAVLVS *Aegineta.*

PAVLI *Aeginetae* de Re Medica Libri VII, Graece, *Venetiis, in aedib. Aldi et Andr. Afulani, 1528, fol.*

—— Iidem, Latine, *Iano* CORNARIO interprete, et cum *eiusdem* dolabellis, seu castigationibus.

v. inter *Henr.* STEPHANI Medicae Artis Principes, *Parif. 1567, fol.* Tom. I, p. 346, seq.

—— de Crisi et diebus decretoriis, eorumque signis, seu Libri II de Re medica Caput VII-XI, Latine, *Thomae* LINACRO interprete,

v. ad calcem *Ant.* THYLESII Libelli de coloribus, *Lutetiae, ap. Chr. Wechelum, 1529, 8.*

—— Praecepta Salubria, Latine, *Guil.* COPO interprete, *Argent. ex aedib. Matth. Schurerii, 1511, 4.*

§. XXIX.

STEPHANVS, *Byzantinus.*

N. I.

EDITIONES.

STEPHANVS *Byzantinus* de Vrbibus, Graece, *Venetiis, ap. Aldum, Romanum, 1502, fol.*

—— Idem, Graece, *Guil.* XYLANDRI labore a permultis mendis repurgatus, *Baf. ex offic. Oporiniana, 1568, fol.*

—— Gentilia, per Epitomen antehac de Vrbibus inscripta, quae ex Manuscriptis Codicibus Palatinis, a *Cl.* SALMASIO quondam collatis, et Manuscripto VOSSIANO restituit, suppleuit, Latina versione ac integro Commentario illustrauit *Abr.* BERKELIVS, Accedunt collectae a *Iac.* GRONOVIO variae Lectiones ex Codice MS. Perusino, interimistis *eiusdem* Notis, cum excusatione de excerptis BOCHARTI et PALMERII a se non publicatis, *Lugd. Bat. ap. Fred. Haaring, 1694, fol.*

—— Fragmentum de Vrbibus, depromtum ex fidelissimis membranis perantiqui codicis Bibliothecae Sequierianae, Graece et Latine, cura, interpretatione et Notis *Sam.* TENNVLII, *Amst. ap. Petr. le Grand, 1669, 4.*

—— Fragmentum idem, Graece et Latine, emendatius ex codice ipso Seguieriano, cum Notis.

v. in Catalogo Biblioth. Coislinianae, *Parif. 1715, fol.* p. 281, seq.

—— Fragmentum de Dodone, Graece, cum triplici Latina versione et Academicis

micis Exercitationibus *Iac.* GRONOVII, *Lugd. Bat. ap. Dan. a Gaesbeeck*, 1681, 4.

—— Idem, cum Exercitationibus *Iac.* GRONOVII recognitis.

v. in GRONOVII Thesauro Antiquit. Graec. Tomo VII, p. 269, seq.

* *Iac.* TRIGLANDII Coniectanea ad quaedam loca obscura Fragmenti de Dodone. v. *ibid.* p. 321.

N. II.

SCRIPTA STEPHANVM BYZANTINVM ILLVSTRANTIA.

Sam. BOCHARTI Animaduersiones in STEPHANI *Byzantini* de Vrbibus et populis Epitomen, cum additamentis *Iac.* PALMERII a GRENTEMESNIL et S. MORINI.

v. in BOCHARTI Geographia Sacra, *Lugd. Bat.* 1692, *fol.* p. 791, seq.

Lucae HOLSTENII Notae et Castigationes postumae in STEPHANI *Byzantii* ΕΘΝΙΚΑ, quae vulgo περὶ πολεων inscribuntur, editae a *Theod.* RYCKIO, qui SCYMNI *Chii*, Fragmenta, hactenus non edita, et Dissertationem de primis Italiae Colonis, et alia nonnulla, addidit, *Lugd. Bat. ap. Iac. Hackium*, 1684, *fol.*

—— Obseruationes ad Indicem Scriptorum a STEPHANO *Byzantino* citatorum.

v. in Miscell. Obseruatt. crit. nov. in Auctor. Tom. II, p. 117.

Ioh. GAVEL Notae in STEPHANVM *Byzantinum.*

v. in Miscell. Obseruatt. nouis in Auctor. Tom. IV, p. 219, Tom. V, p. 437.

§. XXX.

SEVERVS, *Alexandrinus*, Rhetor.

SEVERI, *Sophistae Alexandrini*, Ethopoeiae, Graece, cum versione Latina *Leon.* ALLATII.

v. inter *Leon.* ALLATII Excerpta Graecor. Sophistar. et Rhetorum, *Romae*, 1641, 8.

—— Eaedem, auctiores, Graece, cum noua versione Latina. Ex Manuscripto edidit et Notis illustrauit *Thom.* GALE.

v. inter Rhetores selectos a *Tho.* GALE edit. *Oxonii*, 1676, 8.

§. XXXI.

IOH. STOBAEVS.

Ioh. STOBAEI Sententiae, ex Thesauris Graecorum delectae, et in locos communes digestae, a *Conr.* GESNERO in Latinum sermonem traductae, sic, vt Latina Graecis e regione respondeant. Editio secunda, emendatior et auctior, *Bas. ex offic. Ioh. Oporini*, 1549, *fol.*

—— Idem Liber, cum eadem Versione Latina, Editio tertia, emendatior, *Tiguri, ap. Cph. Froschouerum*, 1559, *fol.*

—— Idem Liber, Graece et Latine, cum admixtis Collectaneis S. MAXIMI et *Ant.* MELISSAE, *Fr. ex offic. Andr. Wecheli*, 1581, *fol.*

Nobiles aliquot et ad Vitam recte instituendam conducentes Sententiae, ex STOBAEO, a VARINO *Camerte* versae, et in locos communes redactae, *Col. exc. Ioh. Gymnicus*, *1530*, *8*.

Gnomologia Graeco-Latina, siue insigniores et vetustiores Sententiae Philosophorum, Poetarum, Oratorum et Historicorum, ex magno Anthologio *Ioh.* STOBAEI excerptae, et in locos supra bis centum digestae. Accessit LVCIANI Somnium, Graece et Latine, cum Commentario. Per *Mich.* NEANDRVM, *Bas. ex offic. Iac. Parci*, *sumt. Ioh. Oporini*, *1557*, *8*.

Fragmenta Pythagoreorum quorundam, e STOBAEO desumta, Graece, cum Latina versione *Guil.* CANTERI, et Notis.

v. in *Thomae* GALE Opusculis Mytholog. *Amst. 1688*, *8*. p. 657, seq.

Dicta Poetarum, quae apud *Ioh.* STOBAEVM extant, emendata et Latino carmine reddita ab *Hug.* GROTIO. Accesserunt PLVTARCHI et BASILII M. de vsu Graecorum Poetarum Libelli, *Paris. ap. Nicol. Buon*, *1623*, 4.

E NICOLAO, *Damasceno*, Excerpta de moribus gentium, per *Ioh.* STOBAEVM collecta, Graece, cum Latina versione *Nic.* CRAGII.

v. cum *Nic.* CRAGII Libro de Rep. Lacedaemonior. *Genev. 1593*, *8*. *Lugd. Bat. 1670*, *8*. et in GRONOVII Thesauro Antiq. Graec. T. VI.

Les Apophtegmes des Anciens, *tirez de* PLVTARQVE, *de* DIOGENE LAERCE, *d'*ELIEN, *d'*ATHENEE, *de* STOBEE, *de* MACROBE, *et de* quelques autres, *et les Stratagemes de* FRONTIN, *de la Traduction de* Nic. PERROT, *Sieur d'*ABLANCOVRT, *à Paris*, *chez Louis Billaine*, *1664*, 4.

Anonymi Obseruata ad Eclogas physicas et ethicas STOBAEI.

v. in Miscell. Obseruatt. in Auctor. Vol. VII, Tom. II, p. 181.

§. XXXII.

AENEAS, *Gazaeus.*

AENEAS, *Gazaeus* et ZACHARIAS, *Mitylenaeus*, de Immortalitate Animae et mortalitate vniuersi. Graece et Latine; Prior cum versione et Notis *Casp.* BARTHII; Posterior cum interpretatione *Ioh.* TARINI, *eiusdem*que et BARTHII Notis, *Lips. typis Ioh. Baueri*, *1655*, 4.

AENEAS *Gazaeus* de immortalitate animae, Latine.

v. in Bibliotheca Patrum Lugdunensi, Tomo VIII, p. 649, seq.

AENEAE, Sophistae, s. Rhetoris *Gazaei* Epistolae XXV, Graece.

v. in Collectione Graecar. Epistolar. *Venet. ap. Aldum*, *1499*, 4.

§. XXXIII.

THEON, *Alexandrinus*, Sophista.

THEONIS, Sophistae, Progymnasmata, accurate emendata ac recensita. Accedit interpretatio Latina, ita hac editione emendata, vt sit noua, (cura et studio *Dan.* HEINSII,) *Lugd. Bat. ap. Bonav. et Abr. Elzeuir. 1626*, *8*.

§. XXXIV.

§. XXXIV.

MALCHVS, *Philadelphienf.*

MALCHI, *Philadelphienfis*, Fragmenta, Graece et Latine, *Car.* CANTOCLARO interprete, et cum *eiusdem* et *Henr.* VALESII Notis.

v. inter Excerpta de Legationibus, vna cum *Phil.* LABBEI Protreptico de Scriptor. Byzantin. *Parif. 1648, fol.*

§. XXXV.

SYRIANVS.

SYRIANI Commentar. in HERMOGENEM.

v. fupra: HERMOGENES.

—— Commentarii in ARISTOTELEM,

v. fub Artic. ARISTOTELES.

§. XXXVI.

PROCLVS, *Lycius.*

PROCLI Liber de Prouidentia et fato, et eo, quod in nobis, nunc primum editus, Latine, *Guil.* de MORBEKA, Archiepifcopo Corinthi, interprete.

v. in FABRICII Bibliotheca Gr. Tomo VIII, p. 465.

Excerpta ex PROCLI Libro de decem dubitationibus circa Prouidentiam.

v. in FABRICII Biblioth. Gr. Tomo VIII, pag. 497, feq.

—— Ex PROCLI Libro de malorum fubfiftentia.

v. in FABRICII Biblioth. Gr. Tomo VIII, pag. 502, fq.

PROCLI Hymni IV, Graece.

v. cum Hymnis Orphei, *Venet. ap. Aldum, 1517, 8.*

—— Hymni IV, in Solem, in Mufas et in Venerem, Graece et Latine.

v. in *Iac.* LECTII Corpore Poëtar. Graecor. *Genev. 1606, fol.* p. 737.

—— Hymni duo in Venerem, Graece et Latine, *Hug.* GROTIO interprete.

v. in *Ioh.* STOBAEI Florilegio ab *Hug.* GROTIO ed. *Parif. 1623, 4.* p. 248.

—— Hymnus in Solem, et alter in Mufas, Graece et Latine, *Fred.* MORELLO et *Godofr.* OLEARIO interpretibus; Item Hymni duo in Venerem, Graece et Latine, *Hug.* GROTIO interprete. Omnes cum Notis *Mich.* MAITTAIRE.

v. inter MAITTAIRII Mifcellanea Graecor. aliquot Scriptor. carmina, *Londini, 1722, 4.*

—— In Theologiam PLATONIS Libri VI.

v. fupra inter Commentatores PLATONIS.

—— Inftitutio Theologica, Graece, cum *Franc.* PORTI tranflatione Latina.

Subiuncta eft *Eiusd.* Libris VI Theologiae Platonicae, *Hamb. 1618, fol.* p. 415.

—— compendiaria de motu Difputatio, pofteriores quinque ARISTOTELIS de aufcultatione naturali libros, mira breuitate complectens, Graece, *Baf. per Ioh. Bebelium et Mich. Yfingrinium, 1531, 8.*

—— De Aftrolabio, f. Hypotypofis aftronomi-

nomicarum Positionum, Latine, *Geo.* VALLA interprete.

v. inter varia Scripta *Geo.* VALLA interprete, *Venet.* 1498, *fol.*

— Sphaera, s. de circulis coelestibus Libellus, Graece et Latine, *Tho.* LINACRO interprete.

v. cum *Iulio* FIRMICO, *M.* MANILIO et ARATO, *Venet. ap. Aldum*, 1499, *fol.*

— Idem Liber, Graece et Latine, *Thoma* LINACRO interprete, cum Annotationibus *Osw.* SCHRECKENFVCHSII, vna cum ARATO et DIONYSIO, *Afro, Bas.* 1585, 8.

v. supra inter Collection. Astronomor. Graec. Sect. IX.

— Idem Libellus, Graece, ex Codicum MSS. collatione emendatus, cum Latina versione *Ioh.* BAINBRIDGE, *Lond. exc. Guil. Iones*, 1620, 4.

— Paraphrasis in PTOLEMAEVM de Siderum Effectionibus, s. Tetrabibl.

v. supra Articulum: PTOLEMAEVS.

— In EVCLIDEM Libri IV.

v. supra Artic. EVCLIDES.

— Commentarius in HESIODI Opera et dies.

v. supra Artic. HESIODVS.

— Chrestomathia Poetica, siue Excerpta ex *eius* Electorum grammaticorum Libris II, Graece et Latine.

v. in PHOTII Bibliotheca, *Rothom.* 1653, *fol.* p. 982, sq.

— Eadem, Graece et Latine, interprete et Scholiaste *Andr.* SCHOTTO. Accessere et Notae *Petri Ioh.* NVNNESII, item Fragmentum *Scriptoris incerti*, antea CENSORINO tributum, nunc correctius, et aliquot capitibus auctius, editum a *Lud.* CARRIONE, cum Notis *eiusdem* NVNNESII.

v. ad calcem Syntaxeos APPOLLONII *Alexandrini*, *Frf.* 1590, 4. et cum Obseruationibus *Andr.* SCHOTTI, *Hanov.* 1615, 4.

— Commentarii in PLATONIS Timaeum.

v. supra Artic. PLATO.

— Commentarii in Alcibiadem prior. PLATONIS.

vid. *ibid.*

— Commentar. in Libr. PLATONIS de Republ.

vid. *ibid.*

— Characteres Epistolici.

Tribuuntur et LIBANIO, sub quo vide supra.

§. XXXVII.

AMMONIVS, *Hermeae F.*

AMMONII Commentarius in Isagogen PORPHYRII.

v. supra sub Artic. PORPHYRIVS.

— Commentar. in Categorias ARISTOTELIS.

v. ARISTOTELES.

— Commentar. in ARISTOTELEM de Interpretat.

vid. *ibid.*

§. XXXVIII.

EVTOCIVS, *Ascalonita*, Mathematicus.

EVTOCII *Ascalonitae* Commentarii in ARCHIMEDEM.

v. supra Artic. ARCHIMEDES.

—— Commentaria in APOLLONIVM *Pergaeum*.

v. sub Artic. APOLLONIVS *Pergaeus*.

§. XXXIX.

SIMPLICIVS.

SIMPLICII Commentarius in Physicam ARISTOTELIS.

v. supra: ARISTOTELES.

—— Commentarius in Categorias ARISTOTELIS.

vid. *ibid.*

—— Commentar. in Libr. ARISTOTELIS de Coelo.

vid. *ibid.*

—— Commentar. in Libr. ARISTOTELIS de Anima.

vid. *ibid.*

—— Commentarius in EPICTETI Enchiridion.

v. supra EPICTETVS

N. XL.

IOANNIS PHILOPONVS, *Grammaticus.*

IOANNIS PHILOPONI vita ARISTOTELIS.

Editiones commemorabuntur in Catalogo Vitarum, sub voce ARISTOTELES.

—— Commentarii in Analytica priora ARISTOTELIS.

v. supra sub Articulo ARISTOTELES.

—— Commentarii in posteriora Analytica.

vid. *ibid.*

—— Commentar. in Libros IV priores Physicor. ARISTOTELIS.

vid. *ibid.*

—— Commentar. in Librum I Meteoror.

vid. *ibid.*

—— Commentar. in Libros III de Anima.

vid. *ibid.*

—— Commentarii in Libros II de generatione et interitu.

vid. *ibid.*

—— Commentar. in Libros de Generat. Animalium.

vid. *ibid.*

—— Commentar. in Libros XIV Metaphysicor.

vid. *ibid.*

IOANNIS PHILOPONI, vel, vt alii volunt, CYRILLI Collectio dictionum, quae differunt Significatu, secundum Ordinem Litterarum, Graece et Latine.

v. ad calcem Thesauri Dictionum Graecar. *Ferrariae*, *1510*, *fol.*

—— Eadem, Graece et Latine.

v. in Appendice Thesauri Graecae Linguae *Henr.* STEPHANI, *1572*, *fol.* et in fine Dictionarii Graeco-Latini, *Bas. ap. Henr. Petri*, *1572*. *fol.*

—— Eadem, Graece et Latine, plus quintuplo aucta, et edita ab *Erasmo* SCHMIDT. Accessit Discursus *Eiusdem* de pronunciatione Graeca antiqua, *Witteb. typis Richterianis*, *1615*, *8.*

—— Eadem, Graece et Latine.

v. ad Calcem SCAPVLAE Lexici, *Bas. 1665*, *fol.*

IOANNIS, Grammatici, f. PHILOPONI, de Graecae Linguae Dialectis, Graece et Latine.

v. in Thesauro, Cornu Copiae, et Hortis Adonidis, *Venet. ap. Aldum*, *1496*, *fol.* in *Constantini* LASCARIS Opusculis grammaticis, *Venet. ap. Aldum*, *1512*, *4.* et *ap. Paul. Manutium*, *1557*, *8.* ad calcem Dictionarii Graeco-Latini, *Bas. 1572*, *fol.* in Appendice ad *Henr.* STEPHANI Thesaur. Graec. Ling. *1572*, *fol.* et Lexici SCAPVLAE, *Bas. 1665*, *fol.*

Henr. STEPHANI Animaduersiones in Librum IOHANNIS Grammatici de Dialectis.

v. cum *eiusd.* Commentario de Atticae Linguae Idiomatis, ad calcem Glossarior. duor. *ap. Henr. Stephan. 1573*, *fol.*

§. XLI.

QVINTVS CALABER.

QVINTI, *Calabri*, Derelictorum ab HOMERO Libri XIV, cum TRYPHIODORO et COLVTHO, Graece, *ap. Aldum, sine indicio temporis, 8.*

—— Praetermissorum ab HOMERO Libri XIV, Graece, *Bas. per Sixtum Henric. Petri*, *1569*, *8.*

—— Iidem Libri XIV, Graece, et Latine olim reddita ac correcta a *Laur.* RHODOMANNO. Nunc accessit Epitome gemina, tum HOMERI et COINTI, tum vniuersae Historiae Troianae. Item DIONIS *Chrysostomi* Oratio de Ilio non capto, auctore et interprete *eodem*, Hanoviae, *typis Wechelianis*, *1604*, *8.*

—— Iidem Libri XIV, Graece et Latine.

v. in *Iac.* LECTII Corpore Poëtar. Graecor. *Genev. 1606*, *fol.*

—— Iidem, Graece, cum versione Latina et integris emendationibus *Laur.* RHODOMANNI, et Adnotamentis selectis *Claudii* DAVSQVEII. Curante *Ioh. Corn.* de PAVW, qui *suas* etiam emendationes addidit, *Lugd. Bat. ap. Ioh. van Abcoude*, *1734*, *8. maj.*

—— Libri III postremi, Graece, cum versione *Laur.* RHODOMANNI.

v. in Parte II Operis Aurei NEANDRI, *Lips. 1577*, *4.*

§. XLII.

COLVTHVS.

COLVTHI Poëma de raptu Helenae, Graece.

v. cum QVINTO *Calabro*, *ap. Aldum*, *sine anno*, *8.*

—— Idem, emendatius, Graece.

v. in *H.* STEPHANI Poëtis Graecis heroicis, *Paris. 1566*, *fol.*

—— Idem, Graece, cum versione Latina, et Notis *Mich.* NEANDRI.

v. in NEANDRI Operis aurei Tomo II, *Lips. 1577*, *4.*

—— Idem, Graece et Latine, cum Notis marginalibus.

v. in *Iac.* LECTII Corpore Poëtar. Graecor. *Genev. 1606*, *fol.*

—— Idem, Graece et Latine. Recensuit ad fidem Codicum MSS. ac variantes Lectiones et Notas adiecit *Ioh. Dan.* a LENNEP. Accedunt *eiusdem* Animaduersionum Libri III, tum in COLVTHVM, tum in nonnullos alios Auctores, *Leouardiae, ex offic. Gul. Coulon*, *1747*, *8.*

— Idem,

— Idem, Latino carmine ab *Helio* EOBANO, *Hesso*, redditum.

v. vna cum EOBANI *Hessi* Descriptione Vrbis Norimbergae, *Norib.* 1532, 8. et inter alia eius Poëmata, *Frf.* 1564, 8.

— Idem, ab *Helio* EOBANO, *Hesso*, Latino carmine redditum; Epithalamium Helenes ex THEOCRITO; MOSCHI Amor fugitiuus, *eodem* interprete, *Erphurdiae, exc. Melch. Saxus*, 1534, 4.

Valent. Ern. LOESCHERI Lectiones Coluthianae et Annotationes in *eundem*.

v. inter *Eius* Dissertationes sacri et litterarii argumenti, *Viteb.* 1714, 4. p. 313, sqq.

§. XLIII.

TRYPHIODORVS.

TRYPHIODORI Poëma de Troiae excidio, Graece.

v. cum QVINTO *Calabro* et COLVTHO, *ap. Aldum*, 8.

— Idem, emendatius, Graece.

v. inter Poëtas Graecos *Henr.* STEPHANI, 1566, *fol.*

— Idem, Graece, studio et opera *Henr.* RVMPII, *Hamb. exc. Paul. Langius*, 1617, 8.

— Idem, Graece et Latine, conuersum Notisque illustratum a *Mich.* NEANDRO.

v. in NEANDRI Opere aureo, *Lipf.* 1577, 4. Tomo II, p. 124, seq.

— Idem, Graece et Latine, cum Notis marginalibus.

v. in *Iac.* LECTII Corpore Poëtar. Graecor. *Genev.* 1606, *fol.*

§. XLIV.

PROCOPIVS, *Caesariensis*.

N. I.

LIBRI HISTORIARVM.

PROCOPII, *Caesariensis*, Historiarum sui temporis Libri VIII, Graece et Latine, interprete *Claudio* MALTRETO, a quo supplementis aucti sunt Vaticanis, et in locis aliquot emendati, *Parif. ex Typogr. regia*, 1662, *fol. maj.*

* In Corpore Byzantino Parisiensi.

— Iidem Libri VIII, cum eadem versione et Emendationibus, *Venetiis*, *ap. Barth. Iauarina*, 1729, *fol.*

* In Editione Veneta Corporis Byzantini.

— Vandalicorum Libri II, et Gothicorum Libri IV, emendatiores ex Cod. MS. et Latine versi ab *Hug.* GROTIO.

v. in *Hug.* GROTII Historia Gothorum, Vandalor. et Longobardor. *Amst.* 1655, 8.

— Historiarum sui temporis de bello Gothico Libri IV, Latine, ex interpretatione *Claudii* MALTRETI, et cum *Hug.* GROTII Explicatione nominum et verborum Gothicorum, Vandalicor. et Longobardicorum.

v. in MVRATORII Scriptoribus Rerum Ital. Tomo I, p. 243, seq.

N. II.

DE AEDIFICIIS IVSTINIANI.

PROCOPII de Aedificiis Iustiniani Libri VI, Graece et Latine, interprete *Claudio* MALTRETO, auctiores, quam ante, et emendatiores, *Paris. ex Typogr. regia*, 1663, *fol. maj.*

* In Editione Parisiensi Corporis Byzantini.

—— Iidem Libri VI, ex eadem recensione, *Venetiis, ap. Barth. Iauarina*, 1729, *fol.*

* In Editione Veneta Corporis Byzantini.

—— De Iustiniani aedificiis Orationes sex, Latinitate donatae, per ARNOLDVM, Wesaliensem, *Moguntiae, exc. Iuo Scheffer*, 1538, 8.

N. III.

ANECDOTA, s. HISTORIA ARCANA.

PROCOPII Anecdota, seu Historia arcana, Graece et Latine, cum versione *Nic.* ALEMANNI, ex Bibliotheca Vaticana prolata, nunc in plerisque locis συγκεχέων testimoniis falsitatis conuicta a *Ioh.* EICHELIO, *Helmst. typis Henn. Mulleri*, 1654, 4.

—— Eadem, cum versione Latina et Notis *Nic.* ALEMANNI. Recognouit, varias Lectiones adiecit, et lacunas fere omnes impleuit *Claud.* MALTRETVS, *Paris. ex typogr. Regia*, 1663, *fol. maj.*

* In Edit. Parisiensi Corporis Byzantini.

—— Eadem, ex eadem recensione, *Venetiis, ap. Barth. Iauarina*, 1729, *fol.*

* In Edit. Veneta Corporis Byzantini.

Excerpta quaedam ex arcana PROCOPII Historia, Latine versa ab *Hug.* GROTIO. v. in GROTII Histor. Gothor. *Amst.* 1655, 8. p. 519-528.

Capitis IX Historiae arcanae PROCOPII Loci duo, e Codice MS. Vaticano suppleti, et Latine redditi, cum textu Graeco. v. in Menagianis, T. III, p. 255.

Thomae RIVII Defensio Imperatoris Iustiniani aduersus ALEMANNVM, curante *Ioh.* EICHELIO, *Helmest. ap. Henn. Mullerum*, 1654, 4.

§. XLV.

PETRVS, *Patricius et Magister.*

PETRI, *Patricii et Magistri*, Fragmenta, Graece et Latine, *Car.* CANTOCLARO interprete, et cum *eiusd.* et *Henr.* VALESII Notis. v. inter Excerpta de Legationibus, cum *Phil.* LABBEI Protreptico de Scriptor. Byzantin, *Paris.* 1648, *fol.*

§. XLVI.

AGATHIAS, *Scholasticus.*

AGATHIAE, Scholastici, de Imperio et Rebus gestis Iustiniani Imperatoris Libri V, Graece et Latine. Ex Bibliotheca et interpretatione *Bonav.* VVLCANII, cum

cum Notis eiusdem. Accesserunt eiusdem AGATHIAE Epigrammata, cum versione Latina, *Paris. ex Typogr. Regia, 1660, fol. maj.*

* In Editione Parisiensi Corporis Byzantini.

—— Eadem, ex eadem recensione, *Venetiis, ap. Barth. Iauarina, 1729, fol.*

* In Editione Veneta Corporis Byzantini.

Excerpta e Libro I et II AGATHIAE, ad Gothos pertinentia, Latine, *Hug.* GROTIO interprete.

v. in *Hug.* GROTII Histor. Gothor. *Amst. 1655, 8.* et in MVRATORII Scriptoribus Rer. Ital. T. I, p. 381.

§. XLVII.

CHORICIVS, *Sophista.*

CHORICII, Sophistae, Orationes duae, vna in funere PROCOPII, *Gazaei*, Sophistae, altera in Sommium Ducem, nunc primum editae e Codice Holsteniano, Graece et Latine, *Ioh. Chr.* WOLFIO interprete.

v. in FABRICII Biblioth. Gr. T. VIII, p. 841, seq.

§. XLVIII.

ALEXANDER TRALLIANVS.

ALEXANDRI, *Tralliani*, Therapeutica, Latine, *Ioh.* GVINTERIO, *Andernaco*, interprete.

v. in *H.* STEPHANI Artis Medicae Principibus, *Paris. 1567, fol.*

—— Epistola de Lumbricis, Graece et Latine, *Hieron.* MERCVRIALI interprete.

v. ad calcem variar. Lection. *Hieron.* MERCVRIALIS, *Venet. 1570, 4.* et recus. *ibid. 1644, fol.* et ad calcem libri *Eius* de morbis pueror. *Frf. 1584, 8.*

—— Eadem, Graece, cum eadem versione Latina.

v. in FABRICII Biblioth. Gr. T. XII, p. 602.

§. XLIX.

HESYCHIVS MILESIVS.

HESYCHII, *Milesii*, de Viris doctrina claris, Liber, Graece, cum *Hadr.* IVNII Latina versione et castigationibus; *Henr.* STEPHANI et *Ioh.* MEVRSII Notis, *Lugd. Bat. ex offic. Godefr. Basson, 1613, 8.*

—— Res Patriae Constantinopoleos, Graece, cum *Ioh.* MEVRSII versione et Notis.

v. vna cum *Eiusd.* Opusculo de Viris claris, *Lugd. Bat. 1613, 8.*

—— Idem Opusculum, Graece, cum eadem versione et Notis.

v. in Edit. Parisiensi et Veneta Corporis Byzantini, inter Eclogas Historicor. de rebus Byzantinis.

§. L.

MENANDER, *Protector.*

MENANDRI, Protectoris, Fragmenta, Graece et Latine, *Car.* CANTOCLARO interprete, cum *eiusdem* et *Henr.* VALESII Notis.

v. inter Excerpta de Legationibus, edita cum *Phil.* LABBEI Protreptico de Scriptor. Byzant. *Parif.* 1648, *fol.*

§. LI.

THEOPHYLACTVS SIMOCATTA.

THEOPHYLACTI, *Simocattae*, Historiarum Libri VIII, Graece et Latine; interprete *Iac.* PONTANO. Editio priore castigatior, et Glossario Graeco-barbaro auctior, studio et opera *Car. Annib.* FABROTTI, *Parif. e Typogr. Reg.* 1648, *fol.*

* In Editione Parisiensi Corporis Byzantini.

— Eadem, *Venet. ap. Barth. Iauarinam*, 1729, *fol.*

* In Editione Veneta Corporis Byzantini.

— Eclogae de Legationibus, Graece et Latine, *Iac.* KIMENDONCIO interprete.

v. inter Excerpta de Legationibus, a *Phil.* LABBEO ed. *Parif.* 1648, *fol.*

— Epistolae morales XLIX, rusticae XXVIII, et amatoriae totidem, Graece.

v. in Collectione Epistolar. Graecar. *Venet. ap. Aldum*, 1499, 4.

— Breue Fragmentum.

v. in Biblioth. Patrum Lugd. T. V, p. 1214.

§. LII.

IOANNES ANTIOCHENVS.

Excerpta ex IOANNIS, *Antiocheni*, Historia. Chronica, Graece et Latine, cum Notis *Henr.* VALESII.

v. in *Henr.* VALESII Excerptis Peiresclanis, *Parif.* 1634, 4.

§. LIII.

THEOPHILVS, Medicus, PROTOSPATHARIVS dictus, et ab aliis PHILOTHEVS et PHILARETVS.

THEOPHILI, *Protospatharii*, de Fabrica corporis humani Libri V, Graece et Latine, *Iunio Paulo* CRASSO interprete.

v. in FABRICII Bibliotheca Gr. Tom. XII, p. 785, seq.

— Iidem Libri V, Lat. ex eadem versione.

v. inter Medicos antiquos Graecos, *Baf.* 1581, 4.

— Commentar. in HIPPOCRATIS Aphorism.

v. supra Artic. HIPPOCRATES.

— De

—— De Vrinis Libellus, Graece et Latine. *Thomas* GVIDOTIVS innumeras mendas sustulit, hiulca suppleuit, luxata restituit, de nouo vertit, et Notas adiecit; Vna cum Prolegomenis, in quibus de potulentorum transitu ad Renes, et recto vroscopiae vsu differitur, castigatur Textus, et chasmata supplentur ad Exemplaris MS. integri fidem ex Bibliotheca Bodleiana, collatis etiam aliis MSS. Codicibus. Accessit *Eiusdem* THEOPHILI de Excrementis Tractatus, *Lugd. Bat. ap. Henr. Teering*, *1703*, *8.*

—— Liber urinarum, Latine, *Pontio* VIRVNIO interprete.

v. cum IOANNITII Isagoge in medicinam, et aliis Opusculis, *Venetiis, per Petr. Bergomensem de Quarengiis, 1507, 8.*

—— De exacta retrimentorum vesicae cognitione Libellus, Latine, *Albano* TORINO interprete.

v. inter *Henr.* STEPHANI Med. Artis Principes, *1567*, *fol.*

—— De Excrementis Libellus, Graece et Latine, nunc primum editus ex Membranis Oxoniensibus.

v. cum *Eiusd.* Libello de Vrinis, a *Tho.* GVIDOTIO edito, *Lugd. Bat. 1703, 8.*

—— Liber de Pulsibus, Latine, *Pontio* VIRVNIO interprete.

v. cum IOANNITII Isagoge, et aliis, sub Titulo *Articellae* editis, *Venet. 1507, 8.*

—— Idem sub PHILARETI nomine, Latine, *Albano* TORINO interprete.

v. inter *Henr.* STEPHANI Medicae artis Principes.

§. LIV.

STEPHANVS, *Athen. s. Alexandrin.* Medicus, THEOPHILI Discipulus.

STEPHANI, *Atheniensis*, Explanationes in GALENI Librum I Therapeuticor.

v. supra Artic. GALENVS.

§. LV.

GEORGIVS SYNCELLVS.

GEORGII, Monachi, et TARASII, Patriarchae Constantinopolitani quondam SYNCELLI, Chronographia ab Adamo vsque ad Diocletianum, et NICEPHORI, Patriarchae CP. Breuiarium chronographicum ab ADAMO ad MICHAELIS et eius F. THEOPHILI tempora; GEORGIVS SYNCELLVS e Bibliotheca Regia nunc primum, adiecta versione Latina, editus; NICEPHORI Breuiarium ad varias Editiones recensitum. His Tabulae Chronologicae et Annotationes additae, cura et studio *Iac.* GOAR, *Paris. ex Typogr. Regia, 1652, fol.*

* In Editione Parisiensi Corporis Byzant.

—— Eadem, *Venetiis, ap. Barth. Iauarina, 1729, fol.*

* In Editione Veneta Corporis Byzant.

§. LVI.

NICEPHORVS, *Patriarcha Constantinopolitanus.*

NICEPHORI Chronographia, Graece.
v. in Thesauro Temporum *Ios.* SCALIGERI, *Amst.* 1658, *fol.* p. 301.

— Eadem, Graece et Latine, cum *Iac.* GOARI Notis.
v. ad calcem GEORGII SYNCELLI, *Paris.* 1652, *fol.* inter Scriptor. Histor. Byzant. et inter eosd. *Venet.* 1729, *fol.*

— Eadem, Latine, ANASTASIO *Bibliothecario* interprete.
v. cum *eiusd.* ANASTASII Historia Ecclesiastica, inter Scriptor. Histor. Byzant. *Paris.* 1649, *fol.* et *Venet.* 1729, *fol.*

— Eadem, Latine, ex eadem versione ANASTASII, cum Commentario *Ant.* CONTII.
v. in Bibliotheca Patrum Lugdunensi, Tomo XIV, p. 72, seq.

— Breuiarium historicum, de rebus gestis ab obitu Mauricii ad Constantinum vsque Copronymum, Graece et Latine, Interprete *Dionysio* PETAVIO, cum eiusdem Notis.

Subiectum est THEOPHYLACTI SIMOCATTAE Historiar. Libris VIII, inter Scriptor. Histor. Byzant. *Paris.* 1648, *fol.* et *Venet.* 1729, *fol.*

NB. Reliqua NICEPHORI Scripta, quae huius loci non sunt, alibi, suo loco, exhibebuntur.

§. LVII.

THEOPHANES.

THEOPHANIS Chronographia et LEONIS Grammatici Vitae recentiorum Imperatorum. *Iac.* GOAR Latine reddidit, THEOPHANEM Notis illustrauit, varias Lectiones multiplici Codicum collatione adiecit. *Franc.* COMBEFIS Notis posterioribus THEOPHANEM; integris LEONEM Grammaticum strictim discussit, ex fide Codicum auxit, emendauit, *Paris. ex Typogr. regia,* 1655, *fol.*

* Inter Scriptor. Historiae Byzant.

— Eadem, ex eadem recensione.
In Corpore Byzantino, *Venet.* 1729, *fol.*

§. LVIII.

ACHMET, F. SERIM.

ACHMETIS, *F.* SERIM, Oneirocritica, Graece nunc primum in lucem edita ex Bibliotheca Christianiss. Regis a *Nic.* RIGALTIO, cum Latina versione *Ioh.* LEVNCLAVII, a RIGALTIO suppleta.

Accesserunt ARTEMIDORI Oneirocriticis, *Lutet.* 1603, 4.

§. LIX.

PHOTIVS, *Patriarcha Constantinopolitanus.*

Librorum, quos legit PHOTIVS, Patriarcha, Excerpta et Censurae, quatuor MSS. Codicibus ex Graecia, Germania, Italia, Gallia collatis, *Dav.* HOESCHELIVS primus edidit, Notis, in quibus multa veterum fragmenta, antehac inedita, illustrauit, Graece, *Aug. Vind. ad insigne Pinus*, *1601*, *fol.*

PHOTII Myriobiblon, siue Bibliotheca Librorum, quos legit et censuit PHOTIVS, Patriarcha Constantinopolitanus, Graece edidit *Dav.* HOESCHELIVS, et Notis illustrauit; Latine vero reddidit etScholiis auxit *Andr.* SCHOTTVS, Opus hac editione recognitum locisque aliquot suae integritati restitutum, *Rothomagi, sumt. Ioh. et Dav. Berthelin*, *1653*, *fol.*

— Epistolae aliquot, Graece.
v. ad calcem Bibliothecae PHOTII, *Aug. Vind.* *1601*, *fol.*

— Epistolae CCXLVIII, Graece et Latine, *Rich.* MONTACVTIO interprete, et cum *eiusdem* Notis. Accedunt Epistolae V, ex veteri Codice Orientali, *Lond. ex offic. Rog. Danielis*, *1651*, *fol.*

— Epistolae nonnullae, Latine, ex versione *Petri* MORINI, vel *Fed.* METII.
v. in BARONII Annal. Tomo X.

— Epistola ad Michaelem, Bulgarorum Regem, vna cum Sex Dissertationibus *eiusdem* de diuinitate et incarnatione, Graece et Latine, *Franc.* TVRRIANO interprete.
v. in CANISII Lection. antiqu. a *Iac.* BASNAGIO editis, Tomo II, Parte II, pag. 373.

— Eadem Epistola, s. potius pars illius de Septem Synodis, Graece et Latine.
v. in IVSTELLI Biblioth. Canonica, Tom. II, p. 1141, et in Conciliis HARDVINI, Tomo V, p. 1463, et Latine tantum in Bibliotheca Patr. Lugdunens. Tomo XIX, p. 232.

— Epistola ad THEOPHANEM, Graece, cum versione Latina *Iac.* SIRMONDI.
v in *Franc.* SCORSI Prolegomenis praemiss. Homiliis THEOPHANIS, *Paris.* *1644*, *fol.*

— Epistola ad STAVRACIVM, Graece et Latine,
v. in COTELERII Monument. Eccles. Graecae, *Paris.* *1681*, *4.* Tomo. II, p. 104.

— Electa e PROCLI Chrestomathia Grammatica.
vid. supra, PROCLVS.

NB. Reliqua PHOTII Scripta, quae huius loci non sunt, dum potissimum de rebus Theologicis et ecclesiasticis tractant, suo quaeque, loco, inter Patres Graecos, exhibentur.

§. LX.

MICHAEL PSELLVS.

* Cum Scripta, quae vulgo huic PSELLO tribuuntur, a *Leone* ALLATIO, in Diatriba de PSELLIS et eorum Scriptis, PSELLO iuniori, qui circa A. C. 1050 claruit, adiudicentur, haec Scripta infra, sub PSELLO isto iuniore, referre, visum est.

§. LXI.

L E O, *Imperator.*

* Scripta LEONIS theologica, quorum recensionem vide in FABRICII Biblioth. Gr. Tomo VI, p. 367. consilio hic omissa sunt, eaque tantum, quae huius loci esse videbantur, relata.

LEONIS Tactica, siue de Re militari Liber. *Ioh.* MEVRSIVS Graece primus vulgauit et Notas adiecit. Cum Versione Latina *Ioh.* CHECI, *Lugd. Bat. ap. Ioh. Balduinum*, *1612*, 4.

— Naumachica, siue potius Supplementa capitis XIX Tacticorum, Meursianae editionis, ex Codice Gudiano.

v. in FABRICII Biblioth. Gr. T. VI, p. 372, seq.

— Carmen iambicum de misero Graeciae statu, Graece, cum versione Latina *Franc.* LVCIDI.

v. in *Leon.* ALLATII Libro II de Ecclesiae Occidental. et Oriental. Consens. p. 854.

— Versus Καρκῖνοι, siue retrogradi, XXVII, Graece.

v. post. *Leon.* ALLATII Excerpta Graecor. Sophistar. et Rhetor. *Romae*, *1641*, 8.

— Dispositio, quem ordinem habeant Throni Ecclesiarum, Patriarchae Constantinopolitano subiectarum, Graece, cum Latina versione *Ioh.* LEVNCLAVII.

v. in LEVNCLAVII Iure Graeco-Rom. a *Marqu.* FREHERO ed. *Frf. 1596*, *fol.* p. 88-102.

— Nouellae Constitutiones CXIII, Graece, et Latine, *Henr.* AGYLAEO interprete cum Notis.

Accessit *Sim. van* LEEVWEN Editioni Corporis Iuris, *Amst. 1663*, *fol.* et *Antv. 1726*, *fol.*

— Eaedem, Latine, ex eadem interpretatione, cum Notis.

Accessit Corpori Iur. GODOFREDI, *Frf. 1688*, 4. *Lips. 1705*, 4. et Freislebianae Editioni, *Lips. 1721*, *fol. min.* et pluribus aliis Editionibus.

— Oracula, Graece nunc primum edita, cum versione Latina *Geo.* DOVSAE.

v. in RVTGERSII Var. Lect. Lib. V, Cap. VIII, p. 467.

— Oracula, Graece et Latine, cum figuris, antiqua Graeca Paraphrasi, et Notis *Petri* LAMBECII.

Access. *Geo.* CODINI Excerptis de Antiquit. Constantinopolit. *Paris. 1655*, *fol.*

§. LXII.

IOHANNES CAMENIATA.

IOANNIS CAMENIATAE Narratio de excidio vrbis Thessalonicae, Graece, cum *Leon.* ALLATII versione Latina.

v. in *Leon.* ALLATII συμμίκτοις, *Col. Agr. 1653*, 8. p. 178, seq.

— Eadem, Graece, cum noua Versione Latina *Franc.* COMBEFISII.

v. inter Scriptores Historiae Byzant. post THEOPHANEM, *Paris. 1685*, *fol.* et *Venet. 1729*, *fol.*

§. LXIII.

CONSTANTINVS PORPHYROGENITVS, *Imperator.*

CONSTANTINI PORPHYROGENITI Basilius Macedo, s. Historia de Vita et rebus gestis Basilii Imperatoris, Graece et Latine, *Leone* ALLATIO interprete.

v. in

v. in *Leon.* ALLATII Συμμίκτοις, *Col. Agr.* 1653, 8. Libro II, p. 1, seq.

— Eadem Historia, Graece, cum noua versione Latina *Franc.* COMBEFISII.

v. inter Scriptores post THEOPHANEM, inter Scriptor. Histor. Byzant. *Parif.* 1685, *fol.* et *Venet.* 1729, *fol.*

— De administrando Imper. Liber, Graece et Latine, cum Notis *Anf.* BANDVRII.

v. in BANDVRII Tomo I Imperii Orientalis, *Parif.* 1711, *fol.* et *Venetiis*, 1729, *fol.*

— De Thematibus, siue de agminibus militaribus, per imperium Orientale distributis, Liber, Graece et Latine. Ex Bibliotheca et versione *Bonav.* VVLCANII, cum Notis *Eiusdem*, *Lugd. Bat. ex offic. Plantiniana*, 1588, 8.

— de Thematibus Imperii Orientalis et Occidentalis libri II, Graece, cum versione et Notis *Anselmi* BANDVRII.

v. in BANDVRII T. I Imperii Orientalis, *Parif.* 1711, *fol.* et *Venet.* 1729, *fol.*

— Nouellae Constitutiones XIII, Graece, cum versione Latina et castigationibus *Ioh.* LEVNCLAVII.

v. in *Ioh.* LEVNCLAVII Iure Graeco-Rom. *Frf.* 1596, *fol.* T. I, Lib. II, p. 103, seq. et T. II, p. 139, seq.

— Eaedem Nouellae Constitutiones, additis aliis IV.

v. in Meursiana CONSTANTINI Opusculorum editione, *Lugd.* 1617, 8.

* Collectaneorum, et Excerptorum iussu et auspiciis CONSTANTINI confectorum, Fragmenta adducta sunt supra inter Excerpta et Fragmenta Historicorum Graecorum.

§. LXIV.

BASILIVS PATRICIVS.

BASILII PATRICII Naumachica, Graece.

v. in FABRICII Biblioth. Gr. Tom. VIII, p. 136, seq.

§. LXV.

LEO, *Grammaticus.*

* Hunc Auctorem aetate supparem esse illis, quorum res gestas prosecutus est, ipsa subscriptio docet, vide COMBEFISII Notas ad LEON. Grammat. in principio. Procedit vero *Eius* Chronographia ab A. C. 813, ad 949.

LEONIS, Grammatici, Chronographia, f. Vitae recentiorum Imperatorum, Graece et Latine, *Iac.* GOAR interprete, et cum Notis *Franc.* COMBEFISII.

Accesf. THEOPHANIS Chronographiae, inter Scriptor. Byzant. *Parif.* 1655, *fol.* et *Venet.* 1729, *fol.*

§. LXVI.

NONVS, *Medicus.*

NONI, Medici clarissimi, de omnium particularium morborum curatione Liber, Graece et Latine, nunc primum in lucem editus et summa diligentia conuersus per *Hierem.* MARTIVM, *Arg. exc. Iosias Ribelius*, 1568, 8.

§. LXVII.

§. LXI.

L E O, *Imperator.*

* Scripta LEONIS theologica, quorum recensionem vide in FABRICII Biblioth. Gr. Tomo VI, p. 367. consilio hic omissa sunt, eaque tantum, quae huius loci esse videbantur, relata.

LEONIS Tactica, siue de Re militari Liber. *Ioh.* MEVRSIVS Graece primus vulgauit et Notas adiecit. Cum Versione Latina *Ioh.* CHECI, *Lugd. Bat. ap. Ioh. Balduinum*, *1612*, 4.

—— Naumachica, siue potius Supplementa capitis XIX Tacticorum, Meursianae editionis, ex Codice Gudiano.

v. in FABRICII Biblioth. Gr. T. VI, p. 372, seq.

—— Carmen iambicum de misero Graeciae statu, Graece, cum versione Latina *Franc.* LVCIDI.

v. in *Leon.* ALLATII Libro II de Ecclesiae Occidental. et Oriental. Consens. p. 854.

—— Versus Καρκῖνοι, siue retrogradi, XXVII, Graece.

v. post. *Leon.* ALLATII Excerpta Graecor. Sophistar. et Rhetor. [*Romae*, *1641*, 8.

—— Dispositio, quem ordinem habeant Throni Ecclesiarum, Patriarchae Constantinopolitano subiectarum, Graece, cum Latina versione *Ioh.* LEVNCLAVII.

v. in LEVNCLAVII Iure Graeco-Rom. a *Marqu.* FREHERO ed. *Frf. 1596*, *fol.* p. 88-102.

—— Nouellae Constitutiones CXIII, Graece, et Latine, *Henr.* AGYLAEO interprete cum Notis.

Accessit *Sim. van* LEEVWEN Editioni Corporis Iuris, *Amst. 1663*, *fol.* et *Antv. 1726*, *fol.*

—— Eaedem, Latine, ex eadem interpretatione, cum Notis.

Accessit Corpori Iur. GODOFREDI, *Frf. 1688*, *4. Lips. 1705*, *4.* et Freislebianae Editioni, *Lips. 1721*, *fol. min.* et pluribus aliis Editionibus.

—— Oracula, Graece nunc primum edita, cum versione Latina *Geo.* DOVSAE.

v. in RVTGERSII Var. Lect. Lib. V, Cap. VIII, p. 467.

—— Oracula, Graece et Latine, cum figuris, antiqua Graeca Paraphrasi, et Notis *Petri* LAMBECII.

Accell. *Geo.* CODINI Excerptis de Antiquit. Constantinopolit. *Paris. 1655*, *fol.*

§. LXII.

IOHANNES CAMENIATA.

IOANNIS CAMENIATAE Narratio de excidio vrbis Thessalonicae, Graece, cum *Leon.* ALLATII versione Latina.

v. in *Leon.* ALLATII συμμίκτοις, *Col. Agr. 1653*, *8.* p. 178, seq.

—— Eadem, Graece, cum noua Versione Latina *Franc.* COMBEFISII.

v. inter Scriptores Historiae Byzant. post THEOPHANEM, *Paris. 1655*, *fol.* et *Venet. 1729*, *fol.*

§. LXIII.

CONSTANTINVS PORPHYROGENITVS, *Imperator.*

CONSTANTINI PORPHYROGENITI Basilius Macedo, s. Historia de Vita et rebus gestis Basilii Imperatoris, Graece et Latine, *Leone* ALLATIO interprete.

v. in

v. in *Leon.* ALLATII Συμμίκτοις, *Col. Agr.* 1653, 8. Libro II, p. 1, seq.

—— Eadem Historia, Graece, cum noua versione Latina *Franc.* COMBEFISII.

v. inter Scriptores post THEOPHANEM, inter Scriptor. Histor. Byzant. *Paris.* 1685, *fol.* et *Venet.* 1729, *fol.*

—— De administrando Imper. Liber, Graece et Latine, cum Notis *Ans.* BANDVRII.

v. in BANDVRII Tomo I Imperii Orientalis, *Paris.* 1711, *fol.* et *Venetiis*, 1729, *fol.*

—— De Thematibus, siue de agminibus militaribus, per imperium Orientale distributis, Liber, Graece et Latine. Ex Bibliotheca et versione *Bonav.* VVLCANII, cum Notis *Eiusdem*, *Lugd. Bat. ex offic. Plantiniana*, 1588, 8.

—— de Thematibus Imperii Orientalis et Occidentalis libri II, Graece, cum versione et Notis *Anselmi* BANDVRII.

v. in BANDVRII T. I Imperii Orientalis, *Paris.* 1711, *fol.* et *Venet.* 1729, *fol.*

—— Nouellae Constitutiones XIII, Graece, cum versione Latina et castigationibus *Ioh.* LEVNCLAVII.

v. in *Ioh.* LEVNCLAVII Iure Graeco-Rom. *Frf.* 1596, *fol.* T. I, Lib. II, p. 103, seq. et T. II, p. 139, seq.

—— Eaedem Nouellae Constitutiones, additis aliis IV.

v. in Meursiana CONSTANTINI Opusculorum editione, *Lugd.* 1617, 8.

* Collectaneorum, et Excerptorum iussu et auspiciis CONSTANTINI confectorum, Fragmenta adducta sunt supra inter Excerpta et Fragmenta Historicorum Graecorum.

§. LXIV.

BASILIVS PATRICIVS.

BASILII PATRICII Naumachica, Graece.

v. in FABRICII Biblioth. Gr. Tom. VIII, p. 136, seq.

§. LXV.

LEO, *Grammaticus.*

* Hunc Auctorem aetate supparem esse illis, quorum res gestas prosecutus est, ipsa subscriptio docet, vide COMBEFISII Notas ad LEON. Grammat. in principio. Procedit vero *Eius* Chronographia ab A. C. 813, ad 949.

LEONIS, Grammatici, Chronographia, s. Vitae recentiorum Imperatorum, Graece et Latine, *Iac.* GOAR interprete, et cum Notis *Franc.* COMBEFISII.

Access. THEOPHANIS Chronographiae, inter Scriptor. Byzant. *Paris.* 1655, *fol.* et *Venet.* 1729, *fol.*

§. LXVI.

NONVS, *Medicus.*

NONI, Medici clarissimi, de omnium particularium morborum curatione Liber, Graece et Latine, nunc primum in lucem editus et summa diligentia conuersus per *Hierem.* MARTIVM, *Arg. exc. Iosias Rihelius*, 1568, 8.

§. LXVII.

§. LXVII.

S V I D A S.

N. I.

EDITIONES.

SVIDAE Lexicon, Graece, *Mediolani, impensa et dexteritate D. Demetrii Chalcondyli, Ioh. Bissoli, Bened. Mangii, Carpensium, 1499, fol.*

—— Idem, Graece, *Venetiis, in aed. Aldi et Andr. Soceri, 1514, fol.*

—— Idem, Graece et Latine. Textum Graecum, cum manu scriptis Codicibus collatum, a plurimis mendis purgauit, Notisque perpetuis illustrauit, Versionem Latinam *Aem.* PORTI innumeris in locis correxit, Indicesque Auctorum et Rerum adiecit, *Ludolphus* KVSTERVS, Tomi III, *Cantabr., typis Academicis, 1705, fol. Voll. III.*

N. II.

AVCTORES SVIDAM ILLVSTRANTES.

Iac. GRONOVII Emendationes aliquot Locorum SVIDAE ex MSS. Codd. Academiae Lugduno Batauae.

Accesserunt Decretis Roman. et Asiaticis pro Iudaeis a *Iac.* GRONOVIO ed. *Lugd. Bat.* 1712, 8.

Steph. BERGLERI Animaduersiones ad praecedentes *Iac.* GRONOVII Emendationes in SVIDA.

v. in Actis Eruditor. 1713, p. 159, seq.

Ludolphi KVSTERI Diatriba, in qua Editio SVIDAE Cantabrigiensis, contra cauillationes *Iac.* GRONOVII, Aristarchi Leidensis, defenditur.

v. *dans la Bibliotheque choisie,* T. XXIV, pag. 49.

—— Diatriba Anti-Gronouiana, in qua Editio SVIDAE Cantabrigiensis defenditur, itemque haud pauca loca HESYCHII obiter emendantur; Nec non Specimen secundarum curarum in SVIDAM exhibetur etc. Editio secunda, emendatior, et auctior, *Amst. ap. Christ. Petzoldum, 1712, 8. maj.*

Gratiani de S. BAVONE in SVIDAM obseruationes.

v. in Miscell. Obseruatt. in Auctor. Vol. II, Tom. I, p. 126. Vol. IX, Tom. I, pag. 143.

Lamb. BOS Animaduersiones in SVIDAM.

v. in *Eiusd.* Animaduersion. in Scriptor. Graec. p. 139-201. *Franekerae, 1715, 8.*

Theod. HASAEI obseruatio ad locum SVIDAE, Βηρυτιον, στεμμα πολεως. etc.

v. in Biblioth. Bremensi, Class. VI, Fasc. I, pag. 169.

§. LXVIII.

MICHAEL PSELLVS, *Iunior.*

Michael PSELLVS De victu humano, Latine, *Geo.* VALLA interprete.

v. inter Scripta varia, *Geo.* VALLA interprete, *Venet. 1498, fol.*

PSELLI

PSELLI breue Carmen iambicum in depositionem *Ioh.* CHRYSOSTOMI, Graece.

v. in *Leon.* ALLATII Excerptis Graecor. Sophistar. et Rhetor. *Romae*, *1641*, *8*. pag. 400.

—— Paraphrasis in ARISTOT. de Interpretatione.

v. supra Artic. ARISTOTELES.

—— Compendium in ARISTOT. Praedicamenta.

vid. *ibid.*

—— De Musica Compendium, e Graeco in Latinum traductum a *Lamp.* ALARDO. Accessit *Eiusd.* ALARDI Libro de Veterum Musica, *Schleus. 1636*, *12*. p. 189.

—— De operatione Daemonum Dialogus. *Gilb.* GAVLMINVS primus Graece edidit, et Notis illustrauit. Cum versione Latina *Petri* MORELLI, *Lutet. Paris. sumt. Hieron. Drouart*, *1615*, *8*.

—— Idem, Latine, *Pet.* MORELLO interprete.

v. in Biblioth. Patrum Lugdun. Tomo XVIII, p. 589.

—— Idem, siue potius Excerpta ex eodem Dialogo, Latine, *Marsil.* FICINO interpr.

v. cum IAMBLICHO, PROCLO, PORPHYRIO, et aliis, *Venet. ap. Aldum*, *1497*. *fol.* et in *Mars.* FICINI Opp. *Bas.* *1561*, *fol.* Tom. II, p. 1939.

—— In Oracula Chaldaica Expositio.

v. supra ZOROASTRIS Oracula.

—— Commentarius in ARISTOT. Libros de physica auscultatione.

v. supra Artic. ARISTOTELES.

—— Laudatio SIMEONIS *Metaphrastae* et officium eiusdem, a PSELLO compositum, Graece et Latine, *Leone* ALLATIO interprete.

v. in *Leon.* ALLATII Libro de Simeonum Scriptis, *Paris. 1664*, *4*. p. 221, seq.

—— Eadem, Latine, ex versione *Leon.* ALLATII.

v. in SVRII Vitis Sanctor. Mens. Novemb. p. 625.

—— Paraphrasis in Canticum Canticor.

v. Catalogum Commentator. et Interpret. Sacrae Scr.

—— Capita quaedam de Trinitate et Persona Christi.

v. Catal. Theologiae Systemat.

—— Liber de Podagra, sub nomine *incerti Auctoris*, Latine, ex versione *Marci* MVSVRI.

v. inter *Henr.* STEPHANI Artis medicae Principes, T. II, *Paris. 1567*, *fol.*

—— Synopsis Logices ARISTOTELIS.

v. supra ARISTOTELES.

—— Monodia in templum Sophiae Constantinopol. terrae motu quassatum, Graece.

v. in *Leon.* ALLATII Notis ad *Georgium* ACROPOLITAM, inter Scriptor. Histor. Byzant. *Paris. 1651*. *fol.* et *Venet. 1729*, *fol.*

—— De omnifaria doctrina, Capita et Quaestiones ac Responsiones CXCIII, ad Mich. Ducam Imperator. Constantinop. ex apographo Lindenbrogiano, Graece nunc primum editae et Latine versae a *Ioh. Alb.* FABRICIO.

v. in FABRICII Biblioth. Gr. Tomo V, p. 69.

—— Iudicium de HELIODORI et ACHILLIS *Tatii* Fabulis amatoriis, Graece, cum Notis.

v. in Miscell. Obseruation. criticis in Auctores veteres et recent. Vol. VII, Tom. III, p. 366, seq.

§. LXIX.

Georgius CEDRENVS.

GEO. CEDRENI Compendium Historiarum, ex versione *Guil.* XYLANDRI, cum eiusdem Annotationibus. Accedunt huic Editioni, praeter lacunas tres ingentes et alias expletas, Notae in CEDRENVM *Iac.* GOAR, et *Car. Annib.* FA-

FABROTTI Glossarium ad *eundem* CEDRENVM. Item *Ioh.* SCYLITZES, Curopolates, excipiens, vbi CEDRENVS desinit, nunc primum editus ex Bibliotheca Regia, *Paris. ex Typogr. Regia*, 1647, *fol.*

* In Edit. Parisiensi Corporis Byzant.

—— Idem, *Venet. ap. Barth. Iavarina*, 1729, *fol.*

* In Edit. Veneta Corpor. Byzant.

§. LXX.

Ioh. XIPHILINVS.

De *Eius* Epitome ex DIONE *Cassio.*
v. supra DIO *Cassius.*

Ioh. XIPHILINI Oratio in Crucem, Graece et Latine.
v. in GRETSERI Tomo II, de Cruce.

§. LXXI.

Ioan. SCYLITZES, *Curopalata.*

Ioh. SCYLITZAE Historia Rerum in Oriente gestarum, Graece et Latine.
v. cum CEDRENO, vid. supra CEDRENVS.

—— Prologus in Histor. Byzant. ex Cod. MS. Coisliniano.
v. in Bibliotheca Coisliniana, p. 207.

§. LXXII.

EVSTRATIVS, *Metropolita Nicaenus.*

EVSTRATII Commentarius in posteriora ARISTOTELIS Analytica.
v. supra ARISTOTELES.

—— Commentar. in Ethica ARISTOT.
vid. *ibid.*

§. LXXIII.

THEODORVS PRODROMVS IVNIOR f. PTOCHOPRODROMVS.

THEODORI PRODROMI, Philosophi, Rhodanthes et Dosiclis Amorum Libri IX, Graece et Latine, interprete *Gilb.* GAVLMINO, et cum *eiusdem* Notis, *Paris. ap. Tussanum du Bray*, 1625, 8.

—— Dialogus, Amarantus, siue senilis amor, Graece et Latine, *Gilb.* GAVLMINO interprete, et cum *Eiusdem* Notis.
v. vna cum *Eiusd.* Libris IX de Rhodantes et Dipsiclis amoribus, *Paris.* 1625, 8.

—— Amicitia exulans, Poema, Graece et Latine, *Conr.* GESNERO interprete.
v. ad calcem STOBAEI, *Bas.* 1549, *fol.* et *Tig.* 1559, *fol.*

— Idem

— Idem Poema, Graece, cum versione Latina *Conr.* GESNERI et Notis *Mich.* MAITTAIRII.

v. inter MAITTAIRII Miscellanea Graecor. aliquot Scriptor. Carmina, *Lond.* 1722, 4. p. 92, et 183.

§. LXXIV.

NICEPHORVS BRYENNIVS.

NICEPHORI, Caesaris, BRYENNII, Commentarii de rebus Byzantinis, Graece et Latine, interprete *Petro* POSSINO, et cum *eiusdem* Notis, *Parif. ex typogr. Regia*, 1661, *fol.*

* In Editione Parif. Corporis Byzant. ad calcem PROCOPII.

— Iidem, ex eadem recensione, *Venetiis*, *ap. Barth. Iauarina*, 1729, *fol.*

* In Edit. Veneta Corp. Byzant.

Car. DVFRESNE Notae historicae et philologicae in NICEPHORI *Bryennii* Commentarios.

Subiectae sunt *Ioh.* CINNAMO, *Parif.* 1670, *fol.* p. 196, seq. et *Venet.* 1729, *fol.*

§. LXXV.

ANNA COMNENA.

Annae COMNENAE, Porphyrogenitae Caesarissae, Alexias, siue de Rebus ab Alexio Imperatore, vel eius tempore, gestis, Libri XV, a *Petro* POSSINO, et Latina interpretatione, Glossario et Notis illustrati, e quibus Glossarium nunc datur; Notae mox opportunius edentur, vna cum SINNAMO, Continuatore Annae, et aliis quibusdam, ad Alexiadem spectantibus. Accesserunt Praefationes ac Notae *Dav.* HOESCHELII, ex editione Anni 1610, *Parif. ex Typogr. Regia*, 1651, *fol.*

* In Edit. Parif. Corporis Byzant.

— Eadem, ex eadem recensione, *Venetiis*, *ap. Barth. Iauarina*, 1729, *fol.*

* In Edit. Veneta Corporis Byzant.

Car. DVFRESNE Notae historicae et philologicae in *Annae* COMNENAE Alexiadem.

Subiectae sunt CINNAMO, *Parif.* 1670, *fol.* p. 221. et in Editione Veneta statim additae ipsi Alexiadi.

Lectiones variae Coisliniani Codicis et Editionis Alexiadis *Annae* COMNENAE per POSSINVM, *Lutet.* 1651, *fol.*

v. in *Bernardi de* MONTFAVCON Bibliotheca Coisliniana, *Parif.* 1715, *fol.* pag. 521-560.

§. LXXVI.

IOANNES ZONARAS.

Ioh. ZONARAE Annales. *Car.* DV FRESNE, *Dom.* DV CANGE, Wolfianam editionem, cum scriptis Codicibus contulit, Latinam versionem recensuit, Annales Notis illustrauit, Tomi II, *Parif. ex Typogr. Regia*, 1686, *fol.* Voll. II.

* In Edit. Parisiensi Corporis Byzant.

— Iidem, ex eadem recensione, *Venetiis*, *ap. Barth. Iauarina*, 1729, *fol.*

* In Edit. Veneta Corporis Byzant.

— *Historia, nuouamente tradotta dal Greco per* Marco EMILIO, Fiorentino, *In Vinegia, appresso Lodovico de gli Auanzi, 1560, 4.*

** Reliqua ZONARAE Scripta, argumenti theologici et ecclesiastici, et huc non pertinentia, alibi exhibebuntur.

§. LXXVII.

MICHAEL GLYCAS.

Mich. GLYCAE Annales, a mundi exordio vsque ad obitum Alexii Comneni Imperat. quatuor in Partes tributi. *Phil.* LABBE Graecum textum ex pluribus MSS. Codicibus primus in lucem edidit, *Ioh.* LEWNCLAVII interpretationem recensuit, atque emendauit. Indicem ex MS. Fontisebraldensi, praemisit, Latineque reddidit: Annotationes subiecit, in quibus, praeter variantes Lectiones et Supplementa, Interpretis, atque aliorum, errores correxit, tum praesertim *Ioh.* MEVRSII, qui partem Libri III Annalium GLYCAE *Theodoro* METOCHITAE falso attribuit, et Historiam Romanam inscripsit, quae hic integra repraesentatur, cum Notis atque Indicibus, *Paris. ex Typogr. Regia, 1660, fol.*

* In Edit. Parisiensi Corporis Byzant.

— Iidem, ex eadem recensione, *Venetiis, ap. Barth. Iauarina, 1729, fol.*

* In Edit. Veneta Corporis Byzant.

— Annalium Libri III Pars, sub Titulo: *Theodori* METOCHITAE Historiae Romanae, a Iulio Caesare ad Constantinum magnum, Liber singularis, *Ioh.* MEVRSIVS primus vulgauit, in linguam Latinam transtulit, Notasque addidit, *Lugd. Bat. ex offic. Iusti Colsteri, 1618, 8.*

— Epistolae X, Graece et Latine, *Ioh.* LAMIO interprete, ex Codice MS. Riccardiano.

v. in LAMII Deliciis Eruditor. Tom. I. et V, *Florent. 1736, et seq. 8.*

§. LXXVIII.

CONSTANTINVS MANASSES.

Constantini MANASSAE Breuiarium historicum, Graece et Latine, ex interpretatione *Ioh.* LEVNCLAVII, cum *eiusdem* et *Ioh.* MEVRSII Notis. Accedit variarum Lectionum Libellus, cura *Leon.* ALLATII et *Car. Annib.* FABROTTI; Item Glossarium Graeco-barbarum, studio *Eiusdem* FABROTTI, *Paris. ex Typogr. Regia, 1655, fol.*

In Editione Paris. Corporis Byzant.

— Idem, ex eadem recensione, *Venetiis, ap. Barth. Iauarinam, 1729, fol.*

In Editione Veneta Corporis Byzant.

§. LXXIX.

§. LXXIX.

CONSTANTINVS HARMENOPVLVS.

Constantini HARMENOPVLI Promtuarium Iuris Ciuilis, Latine redditum per *Ioh.* MERCERVM, *Lugd. ap. Matth. Bonhomme*, 1556, 4.

— Epitome diuinorum et sacrorum Canonum, Graece, cum Latina *Ioh.* LEVNCLAVII versione, et Scholiis CITRENSIS et PHILOTHEI.
v. in Iuris Graeco-Romani Tomo I, p. 1, seq. *Frf.* 1596, *fol.*

— De opinionibus haereticorum, qui singulis temporibus exstiterunt, Graece, cum versione Latina *Ioh.* LEVNCLAVII.
v. in Iure Graeco-Romano FREHERI, *Frf.* 1596, *fol.* p. 547, seq.

— Expositio fidei orthodoxae, Graece, cum Latina versione *Ioh.* LEVNCLAVII.
v. in Iure Graeco-Rom. FREHERI, p. 557.

Donatio Constantini M. Graece versa a *Const.* HARMENOPVLO.
v. in *Iul. Caes.* BVLENGERI Lib. II de Imperio Rom. cap. 6, p. 318. et in FABRICII Biblioth. Gr. T. VI, p. 5.

§. LXXX.

IOH. TZETZES.

Ioh. TZETZAE variarum Historiarum Liber, versibus politicis constans, Graece et Latine, *Paulo* LACISIO interprete.
v. in Corpore Poëtar. Graecor. *Geneuae*, 1614, *fol.* T. II, p. 274.

§. LXXXI.

EVSTATHIVS, *Thessalon. Archiep.*

EVSTATHII Commentarii in HOMERVM.
vid. supra: HOMERVS.

— Commentarii in DIONYSIVM *Periegetem.*
vid. supra: DIONYSIVS *Periegetes.*

§. LXXXII.

IOH. CINNAMVS.

Ioh. CINNAMI de Rebus gestis Imperatorum Constantinopolitanorum. *Ioh.* et *Man.* COMNENORVM Historiarum Libri IV, Graece et Latine. *Corn.* TOLLIVS edidit, vertit, et castigauit, *Traj. ad Rhen. ap. Theodor. ab Ackersdyck et Gisb. a Zyll*, 652, 4.

— Historiarum Libri VI, seu de rebus gestis a *Ioh.* et *Man.* COMNENIS, Impp. CP. Accedunt *Car. du* FRESNE, *D. du* CANGE, in NICEPHORI *Bryennii*, *Annae* COMNENAE, et *Ioh.* CINNAMI Historiam Notae historicae et philologicae; Adiungitur *Pauli* SILENTIARII

 Descri-

Descriptio sanctae Sophiae, Graece et Latine, cum vberiori Commentario, *Paris. e Typogr. Regia, 1670, fol.*

* In Editione Parisiensi Corporis Byzant.

—— Iidem, ex eadem recensione, *Venetiis, ap. Barth. Iauarinam, 1729, fol.*

* In Editione Veneta Corporis Byzant.

§. LXXXIII.

NICETAS ACOMINATVS, CHONIATES.

NICETAE ACOMINATI, CHONIATAE, magni Logothetae Secretorum, Inspectoris et Iudicis veli, Praefecti sacri cubiculi, Historia Imperii Graeci ab An. 1117, in quo ZONARAS desinit, vsque ad An. 1203, Libris XIX descripta, Graece et Latine, *Hieron.* WOLFIO interprete. Accesserunt huic editioni Breuiaria, singulis libris praefixa, perpetuae ad marginem Notae morales et politicae, Gnomologia et Chronologia historica, curante S. G. S. id est: *Sim.* GOVLARTIO, *Siluanectensi, Geneuae, ap. hered. Eust. Vignon, 1593, 4.*

—— Eadem Historia, Graece et Latine, *Hieron.* WOLFIO interprete. Editio Glossario Graeco-barbaro auctior, et ope MSS. Reg. emendatior, cura et studio *Car. Annib.* FABROTTI, *Paris. ex Typogr. Regia, 1647, fol.*

—— Eadem ex eadem recensione, *Venet. ap. Barth. Iauarinam, 1729, fol.*

—— Fragmentum, inserendum sub extrema capitis 3 Lib. de BALDVINO *Flandro*, Graece, cum versione Latina *Ioh. Alb.* FABRICII.

v. in FABRICII Biblioth. Gr. T. VI, p. 405-418.

* Reliqua Scripta NICETAE, theologici argumenti, studio hic omissa sunt.

§. LXXXIV.

ISAACVS COMNENVS PORPHYROGENITVS.

ISAACI PORPHYROGENITI Characteres Graecorum et Troianorum, qui ad Troiam fuere, Graece, cum Notulis quibusdam et emendationibus, nunc primum editi.

v. in RVTGERSII Var. Lect. Lib. V, c. XX, p. 509.

ISAACI COMNENI PORPHYROGENITI Libellus de praetermissis ab HOMERO, Graece, cum versione Latina *Leon.* ALLATII.

v. in *Leon.* ALLATII Excerptis Graecor. Sophistar. et Rhetor. *Romae, 1644, 8.* pag. 259, seq.

§. LXXXV.

NICEPHORVS BLEMMIDA.

NICEPHORI BLEMMIDAE Epitome logica, Graece, ex quatuor MSS. Codicibus Bibliothecae Augustanae inter se collatis, summa fide iam primum Graece edita, opera et studio *Ioh.* WEGELINI, *Aug. Vind. exc. Dav. Francus, 1605, 8.*

— Lo-

—— Logica, Latine, *Geo.* VALLA interprete.

v. inter varia variorum Scripta, *Geo.* VALLA interprete, *Venet.* 1498, *fol.*

—— De Astrolabio, Latine, *Geo.* VALLA interprete.

vid. *ibidem.*

* Hoc de Astrolabio scriptum, sunt, qui ad NICEPHORVM *Gregoram* referunt. vid. FABRICII Bibl. Graeca, Tom. V, p. 342.

—— Libri II de Spiritu S.

v. suo loco, inter Patres Graecos.

§. LXXXVI.

GEORGIVS ACROPOLITA.

Georgii ACROPOLITAE, magni Logothetae Historia; IOELIS Chronographia compendiaria, et *Ioh.* CANANI Narratio de Bello Constantinopolitano, Graece et Latine, *Leone* ALLATIO interprete, cum *Eiusdem* Notis et *Theod.* DOVZAE Obseruationibus. Accessit Diatriba de Georgiorum Scriptis, *Paris. ex Typogr. Regia,* 1651, *fol.*

—— Eadem, ex eadem recensione, *Venetiis, ap. Barth. Iauarinam,* 1729, *fol.*

§. LXXXVII.

GEORGIVS PACHYMERES.

Georgii PACHYMERAE Michael Palaeologus et Andronicus Palaeologus, siue Historia rerum ab iis gestarum, Graece et Latine, edita ex Bibliotheca Barberina, interprete *Petro* POSSINO. Accesserunt *eiusdem* Obseruationum Libri III, et Appendix: Specimen Sapientiae Indorum veterum, *Romae, typis Barberinis,* Tom. I, 1666, Tom. II, 1669, *fol.*

—— Eadem, ex eadem Recensione, *Venetiis, ap. Barth. Iauarinam,* 1729, *fol.*

—— Paraphrasis Operum DIONYSII *Areopagitae.*

v. cum DIONYSII *Areopag.* Operibus, a *Balth.* CORDERIO ed. *Antv.* 1634, *fol.*

—— Descriptio augustalis in templo Sophiae Constantinopolitano, Graece.

v. in *Ioh.* BOIVINII Notis ad NICEPHORI *Gregorae* Histor. Byzant. *Paris.* 1702, *fol.* Tom. II, p. 764.

§. LXXXVIII.

THEODORVS MELITENIOTA.

THEODORI *Meliteniotae* Prooemium in Astronomiam, Graece et Latine, *Isaaco* BVLLIALDO interprete.

v. ad calcem PTOLEMAEI de iudicandi facultate et animi principatu, *Paris.* 1663, 4. et *ibid.* 1681, 4.

—— Idem, Graece, cum eadem versione Latina.

v. in FABRICII Biblioth. Graeca, Tom. IX, pag. 199, seq.

§. LXXXIX.

§. LXXXIX.

DEMETRIVS PEPAGOMENVS.

DEMETRII *Pepagomeni* Liber de Podagra, Graece et Latine, Ope MS. Bibliothecae Lugduno-Batauae recensuit et Notis illustrauit *Ioh. Steph.* BERNARD, *Lugd. Bat. ap. Phil. Bonk*, 1743, 8.

—— Liber de Podagra, Latine, *Marco* MVSVRO interprete.

v. sub *incerti Auctoris* nomine, inter *Henr.* STEPHANI Med. Art. Princip. T. II, 1567, *fol.*

—— Idem Liber, Latine, *Adr.* TVRNEBO interprete.

v. in TVRNEBI Opp. *Arg.* 1600, *fol.* Tomo II, pag. 138, seq.

§. XC.

THOMAS MAGISTER.

Thomae MAGISTRI Dictionum Atticarum Eclogae, Graece, *Nic.* BLANCARDVS emendauit, disposuit, et Catalogum veterum Scriptorum addidit, Animaduersiones suas adiecit *Lamb.* BOS, *Franeq.* 1698, 8.

§. XCI.

ACTVARIVS, *Medicus.*

ACTVARII de Vrinis Libri VII, Latine, ex *Ambr.* LEONIS, *Nolani*, versione, a *Iac.* GOVPYLO recognita.

v. inter *Henr.* STEPHANI Medicae artis Principes, 1567, *fol.*

—— Iidem Libri VII, Latine, ex eadem versione. Accedunt huic editioni aliorum Medicorum Dissertationes de vrinis, scilicet *Iod.* WILLICHII de Probationibus vrinarum, cum Scholiis medicis *Hieron.* REVSNERI; *Thomae* WILLIS Dissertatio de vrinis; *Guil.* STRATENI Disputationes III de erroribus popularibus, de fallaci vrinarum iudicio; ARISTOTELIS et *Ant.* TILESII Liber de coloribus, *Traj. ad Rhen. ex offic. Gisberti a Zyll*, 1670, 8.

—— de Methodo medendi Libri VI, Latine, *Henr.* MATHISIO interprete.

v. inter *Henr.* STEPHANI Medicae artis Principes, 1567, *fol.*

—— de Spiritu animali Libri II, Latine, *Iulio* ALEXANDRINO, *Tridentino*, interprete.

v. inter *Henr.* STEPHANI Medicae artis Principes, 1567, *fol.*

§. XCII.

MANVEL BRYENNIVS.

Manuelis BRYENNII Harmonica, ex Codd. MSS. nunc primum edita, Graece et Latine.

v. in *Ioh.* WALLISII Opp. mathemat. *Oxon.* 1699, *fol.* Tomo III, p. 357.

§. XCIII.

§. XCIII.

MANVEL PHILE.

PHILE versus Iambici de Animalium proprietate, cum auctario *Ioach.* CAMERARII, expositi eodem metro versuum Latinorum a *Greg.* BERSMANNO, *ex typogr. H. Commelini, 1596, 8.*

—— de Animalium proprietate, Graece et Latine.

v. in Corpore Poëtar. Graecor. *Geneuae, 1614, fol.* Tomo II, p. 210.

—— de Animalium proprietate, ex prima editione ARSENII, et Libro Oxoniensi restitutus a *Ioh. Corn. de* PAVW, cum *Eiusdem* Animaduersionibus, et versione Latina *Greg.* BERSMANNI. Accedunt ex eodem libro Oxoniensi non pauca, hactenus inedita, *Traj. ad Rhen. ap. Guil. Stouw, 1730, 4.*

—— περὶ Ναυτίλȣ, ex MS. Bodleiano, Graece, cum versione Latina *I. C. de* PAVW, et ANONYMI ἐξέτασις in idem scriptum.

v. in Miscell. Obseruatt. in Auct. Vol. II, Tom. III, p. 385.

—— Carmen de Elephante, hactenus ineditum, Graece.

v. in FABRICII Biblioth. Gr. Tom. VII, p. 699, seq.

—— In obitum PACHYMERIS Iambi centum.

v. in ALLATII Diatriba de Georgiis, p. 373.

—— Epigrammata varia inedita, Graece.

v. in FABRICII Biblioth. Graeca, T. VII, p. 711, seqq.

PHILETAE Obseruationes ad PHILEN, de Animalium proprietate.

v. in Miscell. Obseruatt. in Auctor. Vol. VI, Tom. I, p. 157. T. II, p. 452.

§. XCIV.

THEODORVS METOCHITA.

THEODORI METOCHITAE, Paraphrasis in ARISTOTELIS Libros VIII Physicor. Libros III de anima, Libros IV de coelo, Libros II de ortu et interitu, caeteraque parua naturalia.

v. supra Commentatores ARISTOTELIS.

—— Historia Romana.

* Cum haec Historia, sub nomine METOCHITAE edita, pars potius sit Annalium *Mich.* GLYCAE, ex iudicio doctor. viror. eam inter Scripta *Mich.* GLYCAE referre non dubitauimus.

§. XCV.

NICEPHORVS GREGORAS.

NICEPHORI GREGORAE, Byzantina Historia, Graece et Latine. Tomus I, Libri XI, ab *Hieron.* WOLFIO Latini facti, et in lucem editi, iidem nunc auctiores, et castigatiores. Tomus II, Libri XIII, nunc primum e Codd. MSS. eruti, et typis mandati. Ex his Libros fere XI Latine vertit *Ioh.* BOIVIN, Codices

dices contulit, Notas et alias Appendices addidit, *Parif. ex Typogr. Regia*, 1702, *fol.* Voll. II.

—— Eadem, ex eadem recenſione, *Venetiis, ap. Barth. Iauarinam*, 1729, *fol.*

* Ad hunc NICEPHORVM *Gregoram*, ſunt, qui etiam referunt Scriptum de Aſtrolabio, ſupra ſub NICEPHORO *Blemmyda* memoratum.

§. XCVI.

IOHANNES CANTACVZENVS.

Iohannis CANTACVZENI, Eximperatoris, Hiſtoriarum Libri IV. *Iac.* PONTANVS Latine vertit, et Notas ſuas cum *Iac.* GRETSERI Adnotationibus addidit. Graece nunc primum prodeunt ex Codice MS. *Petri* SEGVIERII, *Parif. ex Typogr. Regia*, 1645, *fol.* Voll. III.

—— Iidem, ex eadem recenſione, *Venetiis, ap. Barth. Iauarinam*, 1729, *fol.*

Iac. GRETSERI Animaduerſiones et Notationes in Hiſtoriam *Ioh.* CANTACVZENI, a *Iac.* PONTANO Latine redditum.

v. in GRETSERI Opp. Tom. XV, p. 493.

* Reliqua CANTACVZENI Scripta, theologica ſunt, nec huius loci.

§. XCVII.

EMANVEL CHRYSOLORAS.

CHRYSOLORAE Erotemata, a GVARINO *Veronenſi* in minuſculam breuitatem reducta, edita a PONTICO VIRVNIO, *Ferrariae, per Ioh. Mazochum*, 1509, 8.

—— Eadem, Graece, *Arg. in offic. Ioh. Knoblouch*, 1516, 4.

—— Eadem; De anomalis verbis; De formatione temporum ex Libro CHALCONDYLAE; GAZAE de Conſtructione; De Encliticis; Sententiae monoſtichi ex variis Poëtis; CATONIS Diſticha; Erotemata GVARINI; De tribubus Athenienſium et Symoriis. Omnia Graece, *Venet. ap. Federicum Turriſanum*, 1549, 8.

—— Epiſtola ad Iohann. Palaeologum, Imperator., qua veteris ac nouae Romae comparatio continetur, Graece et Latine, *Petro* LAMBECIO interprete.

v. cum *Geo.* CODINI Excerptis de Antiquitat. Conſtantinopolit. a LAMBECIO ed. *Parif.* 1655, *fol.* p. 107.

—— Epiſtola ad *Ioh.* CHRYSOLORAM, Graece.

vid. *ibidem*, p. 127.

§. XCVIII.

EMANVEL MOSCHOPVLVS, *Cretenſis.*

Manuelis MOSCHOPVLI, Erotemata, ſeu Grammaticae artis Graecae methodus; *Eiusdem* Artis *Theodori* GAZAE Libri II, Graece, *Baſ. ex offic. Ioh. Walderi*, 1540, 4.

§. XCIX.

§. XCIX.

EMANVEL MOSCHOPVLVS, MOSCHOPVLI *Cretens.* Fratris Filius.

* Hunc visum fuit praecedenti socium dare, licet paulo iunior sit, et circa tempora captae Constantinopoleos claruisse dicatur a Celeb. FABRICIO in Biblioth. Gr. T. IV, p. 534. et T. VII, p. 37.

Manuelis MOSCHOPVLI de ratione examinandae orationis Libellus, Graece, ex Bibliotheca Regia, *Lutetiae, ex offic. Rob. Stephani*, 1545, 4.

—— Scholia in Libr. I et II Iliados.
v. supra Artic. HOMERVS.

§. C.

GEORGIVS GEMISTVS, siue PLETHO.

Georgii GEMISTI, qui et PLETHO dicitur, ex DIODORI et PLVTARCHI Historiis de iis, quae post pugnam ad Mantineam gesta sunt, per capita tractatio. Graece.
v. cum XENOPHONTIS Omissis et HERODIANO, *Venet. ap. Aldum*, 1503, *fol.*

GEMISTI PLETHONIS Zoroastreorum et Platonicorum dogmatum compendium, Graece, cum prioris partis versione Latina.
v. in FABRICII Biblioth. Graeca T. XIV, p. 137, seq.

PLETHONIS Libellus de fato, Graece, cum versione Latina REIMARI, BESSARIONIS Epistola ad PLETHONEM et *huius* duabus responsionibus, Graece et Latine.
v. in CIACONII Bibliotheca vniuersali, *Amst. et Lips.* 1744, *fol.* p. 912, seqq.

§. CI.

GEORGIVS CODINVS.

Georgius CODINVS, Curopalata, de officiis magnae Ecclesiae et Aulae Constantinopolitanae, ex versione *Iac.* GRETSERI, cum *eiusdem* in CODINVM Commentariorum Libris III, et de imaginibus non manufactis opere. In hac Editione praeter comparatum cum Regiis MSS. Graecum textum et reparatam Latinam versionem, accedunt inediti ex Regia et Mazarina Bibliotheca Officialium catalogi, et ad CODINI mentem locupletes Notae. Adiunguntur recentiores Orientalium Episcopatuum Notitiae, voces honorariae, appellationes dignitatum Indices, quibus postremis seculis ecclesiastici vel aulici proceres salutabantur, cura et opera *Iac.* GOAR, *Paris. ex Typogr. Regia*, 1648, *fol.*

—— Eadem, *Venetiis, ap. Barth. Iauarinam*, 1729, *fol.*

—— Liber de officiis et officialibus Magnae Ecclesiae et Aulae Constantinopolitanae, cum versione Latina et Commentariis *Iac.* GRETSERI.
v. in GRETSERI Opp. Tomo XV, p. 1, seq. *Ratisb.* 1734. *fol.*

—— et alterius cuiusdam *Anonymi* Excerpta de Antiquitatibus Constantinopolitanis, edita in lucem opera et studio *Petri* LAMBECII, cum Latina versione et Animaduersionibus. Accedunt *Manuel.* CHRYSOLORAE Epistolae tres de comparatione veteris et nouae Romae, et Imp. LEONIS Oracula, cum figuris atque antiqua Graeca Paraphrasi. Addita est etiam Explicatio Officiorum Sanctae et magnae Ecclesiae, iuxta eorum ordinem, Interprete *Bernardo* MEDONIO, *Paris. ex Typogr. Regia, 1655, fol.*

—— Eadem, ex ead. recensione, *Venetiis, ap. Barth. Iauarinam, 1729, fol.*

SECTIO VI.

SCRIPTORES GRAECI INCERTAE AETATIS.

§. I.

ACHILLES TATIVS.

ACHILLIS TATII Isagoge in ARATI Phaenomena.

v. supra Artic. ARATVS.

—— De Clitophontis et Leucippes amoribus Libri VIII, Graece et Latine; LONGI de rebus Pastorum Libri IV, Graece; Item *Laur.* GAMBARAE expositorum ex LONGO Libri IV, heroico carmine liberius redditi; PARTHENII Erotica, Graece et Latine, *s. a. et l. impress. 8.*

—— Erotica, siue de Clitophontis et Leucippes Amoribus Libri VIII, Graece et Latine. Adiectus est Notarum et Emendationum Liber, ex editione *Claudii* SALMASII, *Lugd. Bat. ap. Franc. Hegerum, 1640, 12.*

—— *dell' Amore di Leucippe et di Clitophonte, nuouamente tradotto dalla Lingua Greca,* (*da* Franc. Angelo COCCIO,) *In Venetia, per Franc. Lorenzini, 1560, 8.*

Les Amours de Clitophon et de Leucippe, Traduction libre du Grec d' ACHILLES Tatius, *avec des Notes par le Sieur* D. D. *A la Haye, chez Isaac Beauregard, 1735, 12.*

Ioh. Bened. CARPZOVII Animaduersiones in nonnulla ACHILLIS *Tatii* Loca. Accesserunt *Eiusd.* Obseruationibus in PALAEPHATVM, *Lips. 1743, 8.*

§. II.

ADAMANTIVS, *Sophista.*

ADAMANTII, Sophistae, Physiognomica, Graece, *Paris. per regium in Graecis typographum, 1540, 12.*

—— Eadem, Graece,

v. cum AELIANI varia Historia, et POLEMONIS Physiognomia, *Romae, 1545, 4.*

§. III.

§. III.

ALCIPHRON, *Rhetor.*

ALCIPHRONIS Epistolae XLIV, Graece.
v. in Collectione Epistolar. Graecar. *Venet. ap. Aldum*, 1499, 4.

— Epistolae, quarum maior pars nunc primum editur, Graece et Latine. Recensuit, emendauit, versione et Notis illustrauit *Steph.* BERGLER, *Lips. ap. Thom. Fritsch*, 1715, 8.

*Lettres choisies d'*ALCIPHRON, *traduites du Grec.*
v. avec Les Lettres d' ARISTENETE, *à Londres*, 1739, 12.

Ioh. Henr. MAIVS *Remarques critiques où l'on corrige divers endroits du texte d'*ALCIPHRON.
v. dans l'Histoire critique de la Republ. des Lettres, T. XI, p. 141.

ANONYMI Obseruationes in ALCIPHRONEM.
v. in Miscell. Obseruatt. Vol. IV, T. III, p. 445, Vol. V, Tom. I, p. 55, Tom. II, p. 273.

§. IV.

ALYPIVS, *Musicus.*

ALYPII Introductio Musica, Graece, cum *Marci* MEIBOMII versione Latina et Notis.
v. inter MEIBOMII antiquae Musicae Auctores, *Amst.* 1652, 4.

§. V.

ASTRAMPSYCHVS.

ASTRAMPSYCHI Onirocriticon, Graece, cum Latina prosaria versione *Ioh.* OPSOPOEI.
Subiunctum est ARTEMIDORI Onirocritico, a *Nic.* RIGALTIO edito, *Lutetiae*, 1603, 4.

— Oneirocriticon a *Ios.* SCALIGERO digestum et castigatum, Graece et Latine.
Accessit Oraculis Sibyllinis a GALLAEO editis, *Amst.* 1689, 4.

— Versus LXXV, Graece, totidem versibus Latinis redditi ab *Hadr.* IVNIO.
v. in *Hadr.* IVNII Animaduers. *Roterod.* 1708, 8. p. 59.
* Auctoris quidem nomen hisce versibus additum non est, sed ASTRAMPSYCHO restituit *Ios.* SCALIGER. vid. FABRICII B. G. T. III, p 410.

§. VI.

ATHENAEVS, *Mechanicus.*

ATHENAEI, Mechanici, Liber de Machinis bellicis, Graece et Latine.
v. inter veteres Mathematicos, *Paris.* 1693, *fol.* p. 1, seqq.

§. VII.

BACCHIVS, *Musicus.*

BACCHII Harmonica et Rhythmica Elementa, Graece, cum versione Latina, Emendationibus et Notis *Marci* MEIBOMII.

v. inter MEIBOMII antiquae Musicae Auctores, *Amst.* 1652, 4.

§. VIII.

BITO, *Mechanicus.*

BITONIS, Mechanici, Constructiones bellicarum Machinarum et Catapultarum, Graece et Latine.

v. inter Mathematicos veteres, *Parif.* 1693, *fol.* p. 105-120.

§. IX.

CASSIVS FELIX, *Iatrosophista.*

CASSII, Iatrosophistae, medicae Quaestiones et Problemata, Latine, ex versione *Adr.* IVNII.

v. inter *H.* STEPHANI Medicae artis Principes, 1567, *fol.* Tom. I, p. 750.

§. X.

CORINTHVS *Smyrnaeus Grammat.*

De Idiomatibus ex iis, quae a CORINTHO decerpta, Graece.

v. in Cornu Copiae, s. Hortis Adonidis, *Venet. ap. Aldum,* 1496, *fol.*

—— Eadem, Graece.

v. Tomo IV Thesauri Linguae Graecae *Henr.* STEPHANI, et ad calcem Lexici SCAPVLAE.

—— Eadem, Graece et Latine.

v. ad calcem Grammaticae Gr. *Constant.* LASCARIS, *Venet. ap. Aldum,* 1512, 4.

§. XI.

DEMOPHILVS, DEMOCRATES et SECVNDVS.

DEMOPHILI, DEMOCRATIS et SECVNDI, veterum Philosophorum, Sententiae morales, Graece et Latine, nunc primum editae a *Luca* HOLSTENIO, *Romae, exc. Mascardus,* 1638, 8.

§. XII.

§. XII.

DIONYSIVS, *Sophista Antiochen.*

DIONYSII, Sophistae, Epistolae XLVI, Graece.

v. in Collectione Epistolar. Graecar. *Venet.* 1499, 4.

— Eaedem, Latine.

v. in Farragine Epistolar. Laconicar. *Gilb.* COGNATI, *Bas.* 1554, 12. et in *Ioh.* BVCHLERI Thesauro Epistolar. Laconicar. *Colon.* 1606, 12.

§. XIII.

DIONYSIVS *Thrax.*

DIONYSII, *Thracis*, Ars Grammatica, Graece.

v. in FABRICII Bibliotheca Graeca, Tomo VII, p. 26, seq.

§. XIV.

DIOPHANTVS, *Alexandrinus.*

DIOPHANTI, *Alexandrini*, Arithmetica, Graece et Latine, ac de numeris multangulis, cum Commentariis *Claudii Casp.* BACHETI et P. DE FERMAT, *Tolosae, per Bernardum Bosc*, 1670, *fol.*

§. XV.

DOSITHEVS, *Magister.*

DOSITHEI, Magistri, Liber III, continens D. Adriano Imperator. Sententias et Responsa, Graece et Latine, cum Notis *Melch. Hamenuelti* GOLDASTI.

v. in *Ant.* SCHVLTINGII Iurisprudentia ante-Iustinianea, *Lugd. Bat.* 1717, 4. p. 855, seq.

— Idem Liber III, Graece et Latine, cum iisdem Notis.

v. in FABRICII Bibliotheca Graeca, Tom. XII, p. 514.

§. XVI.

ERANIVS PHILO.

ERANIVS PHILO de differentia Significationis, Graece, cum Notis *Ludov. Casp.* VALCKENAER.

Adiectus est AMMONIO de adfinium vocabulorum differentia, *Lugd. Bat.* 1739, 4.

§. XVII.

§. XVII.

EVSTATHIVS, siue EVMATHIVS.

EVSTATHII de Ismeniae et Ismenes Amoribus Libri XI, et PARTHENII, *Nicaensis*, de amatoriis affectionibus Liber vnus, e Graeco in Latinum Sermonem versi, *Lugd. Bat. ap. Iac. Marci*, *1618*, *8*.

§. XVIII.

GABRIAS, s. BABRIAS.

GABRIAE Fabulae XLIII, Graece et Latine.

v. cum PHVRNVTO, PALAEPHATO, et aliis, *Venet. ap. Aldum*, *1505*, *fol.*

—— Eaedem, Graece.

v. inter Scriptores aliquot gnomicos, *Bas. ap. Froben. 1521*, *8*.

—— Eaedem, Graece et Latine.

v. cum AESOPO, *Bas. ap. Frobenium*, *1534*, *8*.

—— Eaedem, Graece et Latine.

v. cum PHAEDRI Fabulis, a *Conr.* RITTERSHVSIO edit. *Lugd. Bat. ex offic. Plantiniana*, *1598*, *8*.

—— Fabulae LIV, Graece et Latine, cum fig.

v. cum AESOPI et *aliorum* fabulis per NEVELETVM, *Frf. 1610*, *8*.

§. XIX.

GAVDENTIVS, *Musicus*.

GAVDENTII Introductio Harmonica, Graece, cum Latina versione et Notis *Marci* MEIBOMII.

v. inter MEIBOMII antiquae Musicae Auctores, *Amst. 1652*, *4*.

§. XX.

HERO *Mathematicus*,

qui in FABRICII Bibl. Graeca, Tomo II, p. 594 vocatur huius nominis tertius.

HERONIS, Mathematici, De vocabulis Geometricis ac Stereometricis, Latine.

v. cum primo Elementor. EVCLIDIS libro, a *Conr.* DASYPODIO ed. *Arg.* *1571*, *8*.

Excerpta de Mensuris ex HERONIS Geometria, Graece, cum versione *Bernardi de* MONTFAVCON.

v. in Analectis Graecis, *Paris. 1688*, *4*. Tomo I, p. 308.

§. XXI.

§. XXI.

HIEROCLES, *Grammaticus.*

HIEROCLIS, Grammatici, Συνέκδημος, siue Comes peregrinationis, tradens recensionem Prouinciarum 64, et ciuitatum 935, Graece et Latine.

v. in Notitiis antiquis, Geographiae Sacrae *Caroli a S.* PAVLO subiectis, *Amst.* 1704, *fol.* p. 18, seq.

* Exhibetur hic Scriptum hoc, fine nomine Auctoris, et XIV postremis Prouinciis mutilum.

—— Idem, Graece a *Luca* HOLSTENIO ex MS. Vaticano descriptus, et ex alio, Altempsiano, emendatus, et Latine redditus.

v. Tomo II, Antiquitatis Ecclesiae illustratae *Eman.* SCHELSTRATENI, *Rom.* 1697. *fol.* in Appendice ad Opus geographicum, p. 689.

* Hic denique Libellus, XIV Prouinciis suppletus, ex MSto HOLSTENII sistitur.

—— Idem, Graece et Latine, ex praecedenti Editione.

v. in *Anselmi* BANDVRII Imperio Orientali, *Parif.* 1711, *fol.* et *Venet.* 1729, *fol.* T. I.

—— Idem, Graece, cum *Petri* WESSELINGII Commentario.

Accessit Veteribus Romanorum Itinerariis, a WESSELINGIO editis, *Amst.* 1735, 4.

§. XXII.

IOANNES, *Grammaticus Gazaeus.*

IOANNIS, *Grammatici*, *Gazaei*, Tabellae Vniuersi ΕΚΦΡΑΣΙΣ, Graece.

v. in *Iani* RVTGERSII Var. Lection. Lib. II, cap. VII, p. 95.

§. XXIII.

LEO, *Magentinus.*

LEONIS, *Magentini*, Commentar. in ARISTOT. περὶ ἑρμηνείας.

v. supra Artic. ARISTOTELES.

—— In priora Analytica.

vid. *ibid.*

§. XXIV.

LESBONAX, *Roman. Grammat.*

LESBONAX de figuris grammaticis, Graece, cum Notis *Lud. Casp.* VALCKENAER.

Adiectus est VALCKENAERII Editioni AMMONII, p. 175.

§. XXV.

LONGVS.

LONGI, Sophistae, Pastoralium de Daphnide et Chloe, Libri IV; *Gothofr.* IVNGERMANNVS recensuit, in Latinum sermonem vertit, et Notas addidit, *Hanouiae, typis Wechelianis, ap. Claud. Marnium et hered. Ioh. Aubrii,* 1605, 8.

—— Pastoralium de Daphnide et Chloe Libri IV, Graece et Latine. *Petr.* MOLL recensuit, in Latinum Sermonem vertit, Notis et animaduersionibus illustrauit, *Franckerae, ap. Ioh. Arcerium, 1660,* 4.

Les Amours pastorales de Daphnis et Chloe, ecrites en Grec par LONGVS, *et traduites en François par* Jacques AMYOT, *Nouvelle Edition,* à Paris, *chez les heritiers de Cramoisy, 1717,* 12. *avec figur.*

§. XXVI.

IOH. MALALAS, f. MALELAS, *Antiochenus.*

IOHANNIS *Antiocheni,* cognomento MALALAE, Historia chronica, e Manuscripto Bibliothecae Bodleianae nunc primum edita, cum interpretatione Latina et Notis *Edm.* CHILMEADI. Praemittitur Dissertatio de Auctore per *Humfr.* HODIVM. Accedit *Rich.* BENTLEII Epistola ad *Ioh.* MILLIVM, *Oxonii, e Theatro Sheldon.* 1691, 8.

—— Eadem, ex MS. Cod. Bibliothecae Bodleianae primum edita, cum Interpretatione et Notis *Edm.* CHILMEADI. Praemittitur Dissertatio de Auctore per *Humfr.* HODIVM. Accedit Epistola *Rich.* BENTLEII ad *Ioh.* MILLIVM, Editio altera, *Venetiis, typis Ioh. Bapt. Pasquali,* 1733, *fol.*

§. XXVII.

MENANDER, *Rhetor.*

MENANDRI, Rhetoris, Liber de diuisione causarum in genere demonstratiuo, Graece. v. inter Rhetores Graecos, *Venet. ap. Aldum,* 1508, *fol.* pag. 594.

§. XXVIII.

MINVCIANVS, f. NICAGORAS.

MINVCIANI, f. NICAGORAE, Libellus de Sedibus argumentorum, Graece, cum Latina versione et Castigationibus *Laur.* NORMANNI. v. vna cum ALEXANDRO et PHOEBAMMONE, a NORMANNO editis, *Vpf.* 1690, 8.

§. XXIX.

§. XXIX.

MOERIS ATTICISTA.

Moeris Atticista, de vocibus Atticis et Hellenicis, Graece, [editus cura et cum castigationibus *Ioh.* HVDSONI.] Accessit *Greg.* MARTINI Diss. de Graecarum litterarum pronunciatione, *Oxoniae, e Theatro Sheldoniano*, 1712, 8.

Iul. Car. SCHLAEGERI Conspectus Editionis MOERIDIS Atticistae de vocibus Atticis, adiecta Coniecturarum in eundem Libellum particula, *Hamb.* 1734, 4.

§. XXX.

PLOCHIRVS.

Mich. PLOCHIRI Poëmatium Dramaticum de fortuna et Musis, Graece et Latine, *Fed.* MORELLO interprete, et cum *Mich.* MAITTAIRII Notis.

v. inter MAITTAIRII Miscellanea Graecor. aliquot Scriptor. Carmina, *Lond.* 1722, 4.

§. XXXI.

POLEMON, *Physiognomicus.*

Polemonis Physionomia, Graece.

v. cum AELIANI varia Historia, *Romae*, 1545, 4.

§. XXXII.

PTOLEMAEVS, *Ascalonita.*

Ptolemaei, *Ascalonitae*, Specimen de differentiis vocabulorum, Graece.

v. in FABRICII Biblioth. Gr. T. IV, pag. 515.

§. XXXIII.

SALVSTIVS, *Philosophus.*

Salvstii, Philosophi, de Diis et mundo. *Leo* ALLATIVS nunc primus e tenebris eruit, et Latine vertit, *Romae, exc. Mascardus*, 1638, 8.

—— Idem Libellus, Graece et Latine, interprete *Leone* ALLATIO, cum *Lucae* HOLSTENII et *Thomae* GALE Notis.
v. inter *Tho.* GALE. Opuscula mythologica, physica et ethica, *Amst.* 1688, 8. *maj.* p. 243, seq.

—— *Traité des Dieux et du monde, traduit du Grec avec des Reflexions philosophiques et critiques,* [*par Mr.* FORMEY,] à Berlin, *chez Chret. Louis Kunst*, 1748, 8.

§. XXXIV.

SERENVS, *Antissensis.*

SERENI, *Antissensis*, de Sectione Cylindri et Coni Libri II, ex Codd. MSS. Graecis edidit *Edm.* HALLEIVS, cum versione Latina. Accesserunt APOLLONII *Pergaei* Conicis, *Oxon.* 1710, *fol.*

§. XXXV.

SYNESIVS, *Philosophus Chemicus.*

SYNESII, Philosophi, ad DIOSCORYM Epistola, s. in Librum DEMOCRITI Scholia, Graece et Latine, *Dominico* PIZIMENTIO interprete.
v. in FABRICII Biblioth. Graeca, Tom. VIII, p. 233.

§. XXXVI.

THEODORVS, *Cynopolita.*

THEODORI, *Cynopolitae*, Ethopoeia, Graece et Latine, *Leone* ALLATIO interprete.
v. Leon. ALLATII Excerpta Graecor. Sophistar. et Rhetor. *Romae*, 1641, 8.

—— Eadem, sub SEVERI, *Alexandrini*, nomine, Graece, cum versione et Notis *Thomae* GALE.
v. inter *Tho.* GALEI Rhetores selectos, *Oxonii*, 1676, 8.

§. XXXVII.

THEODOSIVS, *Tripolites.*

THEODOSII Elementa sphaerica, Libri III, Latine.
v. in DECHALES cursu, s. Mundo mathematico, *Lugd.* 1690, *fol.* Tom. I, p. 261.

§. XXXVIII.

§. XXXVIII.

TIBERIVS, *Rhetor.*

TIBERII, Rhetoris, Libellus de Schematibus DEMOSTHENIS, Graece, cum versione Latina et castigationibus *Thomae* GALE.

v. inter Rhetores selectos a *Tho.* GALE edit. *Oxonii*, *1676*, *8*.

§. XXXIX.

TIMAEVS, *Platonicus iun.* Sophista.

TIMAEI Lexicon Platonicum.

v. supra inter Scripta PLATONEM illustrantia.

§. XL.

XENOPHON, *Ephesius.*

Les Ephesiaques de XENOPHON, Ephesien, *ou les Amours d'Anthie et d'Abrocomas, traduits en François*, à Paris, *chez Pierre Bauche*, *1736*, *12*.

Gratiani de S. BAVONE Stricturae in XENOPHONTIS *Ephesii* Erotica.

v. in Miscell. Obseruatt. in Auctor. Vol. III, Tom. I, p. 96.

Notae et Emendationes in XENOPHONTEM *Ephesium*.

v. in Miscell. Obseruatt. in Auctor. Vol. III, Tom. III, p. 402. Vol. IV, Tom. II, p. 282. Vol. V, Tom. I, p. 17. et Miscell. Obseruatt. nouis Tom. III, p. 2. Tom. VI, p. 489.

§. XLI.

ANONYMI.

ANONYMI Certamen HOMERI et HESIODI, nunc primum luce donatum, Graece; MATRONIS et *aliorum* Parodiae ex HOMERI versibus parua immutatione lepide detortis consutae; Homericorum Heroum Epitaphia, cum duplici interpretatione Latina, *exc. Henricus Stephanus*, *1573*, *8*.

—— Idem Certamen, Graece, cum Notis *Iosuae* BARNESII.

Praemissum est HOMERO, ex recens. BARNESII, pag. XX-XXIX.


Incerti Scriptoris Graeci Fabulae aliquot Homericae de Vlixis Erroribus, ethice explicatae, Graece, cum versione Latina et notis

notis *Ioh.* COLVMBI, *Holmiae, exc. Ioh. Geo. Eberdt*, *1678*, *8*.

Narratio eorum, quae contigerunt APOLLONIO *Tyrio*, ex Membranis vetustis. [Editore *Marco* VELSERO,] *Aug. Vind. ad insigne Pinus*, *1595*, *4*.

Et exst. in VELSERI Operibus, p. 677, seqq. *Norimb. 1682*, *fol.*

* Auctor huius Narrationis, inter Fabulas Romanenses numerandae, incertus; Graece tamen scriptam esse, ex multis liquere indiciis, Editor, in praemissa Censura, s. Praefatione, perhibet, qui libellum in Bibliotheca coenobii Augustani SS. Vdalrici et Afrae inuenit, in ipso tamen huius Praefationis limine non adeo magnifice de illo sentit, inquiens: *Si quis aurum paratus et gemmas ex stercore legere, is demum aptus huic libello continget Lector.*




PAR-

PARTIS I.

LIBER III.

AVCTORES ANTIQVI LATINI.



LIBER III.

AVCTORES ANTIQVI LATINI.

CAPVT I.

COLLECTIONES OMNIS GENERIS SCRIPTORVM VETER. LATINORVM.

SECTIO I.

CORPORA POETAR. ET COLLECTIONES FRAGMENTORVM.

Corpus omnium Veterum Poëtarum Latinorum, secundum seriem temporum, et V. Libris distinctum, in quo continentur omnia ipsorum opera, seu fragmenta, quae reperiuntur, cui praefixa est vniuscuiusque Poëtae vita. Accesserunt variae Lectiones, si non omnes, praecipuae tamen, magisque necessariae, A. P. B. P. G. secunda Editio, priore multo emendatior, *Aurel. Allobr. exc. Sam. Crispinus, 1640, 4. Voll. II.*

Quorum opera hic exhibentur, Poëtae, hi sunt:

L. ACTIVS, *V.* AEDITVVS, *C.* ALBINOVANVS, *L.* ANDRONICVS, *L.* AFRANIVS, *Q.* ATTA, *R. F.* AVIENVS, *A.* AVITVS, *D. M.* AVSONIVS, *C.* BASSVS *M. F.* BIBACVLVS, CAECILIVS, *T.* CALPHVRNIVS, *C. V.* CATVLLVS, *L.* CATVLLVS, *C. H.* CINNA, *C.* CLAVDIANVS, DAMASVS, *Q.* ENNIVS, *V. H.* FORTVNATVS, *M.* FV-

M. FVRIVS, *Corn.* GALLVS, *Asinius* GALLVS, GETVLICVS, *Q.* HORATIVS *Flaccus*, *D. I.* IVVENALIS, IVVENCVS, *D.* LABERIVS, *P.* LICINIVS, *C.* LICINIVS *Caluus*, LVCANVS, LVCILIVS, *T.* LVCRETIVS, *Aemil.* MACER, *D.* MARSVS, *V.* MARTIALIS, *Cn.* MATIVS, *An.* NAEVIVS, *A. O.* NEMESIANVS, *P.* OVIDIVS, *M.* PACVVIVS, *P.* PAVLINVS, *A.* PERSIVS *Flaccus*, *M. A.* PLAVTVS, *L.* POMPONIVS, *S. A.* PROPERTIVS, *A.* PRVDENTIVS *Clemens*, *An.* SENECA, *A.* SERENVS, *Corn.* SEVERVS, *C.* SIDONIVS *Apollinaris*, SILIVS *Italicus*, *P.* STATIVS, SYRVS, *P.* TERENTIVS, *C.* TICIDA, *Alb.* TIBVLLVS, *Q.* TRABEA, *L.* TVLLVS, *S.* TVRPILIVS, *C.* VALERIVS *Flaccus*, *T.* VALGIVS, VARIVS, VARRO *Attacinus*, *P.* VIRGILIVS *Maro.*

Opera et Fragmenta veterum Poëtarum Latinorum, profanorum et ecclesiasticorum, duobus voluminibus comprehensa, [curante *Mich.* MAITTAIRE,] *Londini*, *ap. I. Nicolson*, *B. Tooke et I. Tonson*, *1713*, *fol. Voll. II.*

Elenchus Poëtarum hic contentorum:

L. ACCIVS, *V.* AEDITVVS, *L.* AFRANIVS, ALBINVS, ALCIMVS, AMBROSIVS, *L.* ANDRONICVS, APVLEIVS, *Q.* ATTA, *R. F.* AVIENVS, *Alph.* AVITVS, *Alc.* AVITVS, *D.* AVSONIVS, *C.* BASSVS, BELISARIVS, *A. M.* BOETIVS, *S.* CAECILIVS, *T.* CALPHVRNIVS, *M. F.* CAPELLA, *V.* CATO, *C. V.* CATVLLVS, *Q.* CATVLLVS, *M. T.* CICERO, *Q.* CICERO, *C. H.* CINNA, *C.* CLAVDIANVS, *I. M.* COLVMELLA, *C.* CYPRIANVS, DAMASVS, *Q.* ENNIVS, EVANTIVS, EVGENIVS, *P.* FALCONIA, *V. H.* FORTVNATVS, *M.* FVRIVS, *Bibaculus*, FVRIVS *Antias*, *C. Corn.* GALLVS, *C.* GETVLICVS, GERMANICVS, *S.* GRACCHVS, *C.* GRANIVS, GRATIVS *Faliscus*, *S.* HAENA, HILARIVS, HONORIVS, *Q.* HORATIVS, ILIVS, *D. I.* IVVENALIS, IVVENCVS, *D.* LABERIVS, LIBERIVS, *P.* LICINIVS, *C.* LICINIVS *Caluus*, *C.* LICINIVS *Imbrex*, *M. A.* LVCANVS, *C.* LVCILIVS, *T.* LVCRETIVS, *Aem.* MACER, *C.* MAECENAS, *M.* MANILIVS, MARCELLVS, *D.* MARSVS, *M. V.* MARTIALIS, *C.* MATIVS, MAXIMILIANVS, *C.* NAEVIVS, *A. O.* NEMESIANVS, *Q.* NOVIVS, *P.* OVIDIVS, *M.* PACVVIVS, PALLADIVS, RVTILIVS, *P.* PAVLINVS, *C.* PEDO *Albinouanus*, PETRONIVS *Venusianus*, PETRONIVS *Antigenides*, PETRONIVS *Hilarius*, PETRONIVS *Lenita*, PENTADIVS, *A.* PERSIVS, PETRONIVS *Arbiter*, PHAEDRVS, *M. A.* PLAVTVS, *L.* POMPONIVS, POMPONIVS *Secundus*, PRISCIANVS, *S. A.* PROPERTIVS, *A.* PRVDENTIVS *Clemens*, *C.* RABIRIVS, RVFFINVS, RVTILIVS *Claudius*, RVTILIVS *Geminus*, *L. A.* SENECA Philos. et Trag. *V.* SEDIGITVS, *C.* SEDVLIVS, SENTIVS *Augur*, SEPTIMIVS *Afer*, *A.* SERENVS, *Q.* SERENVS *Sammonicus*, *C.* SEVERVS, *C.* SIDONIVS *Apollinaris*,

SILIVS

SILIVS *Italicus*, *P.* STATIVS, *C. Iul.* CAESAR, STRABO, SVEVIVS, SVLPITIA, *C.* SYMPOSIVS, *P.* SYRVS, *P.* TERENTIVS, *Q. S. F.* TERTVLLIANVS, *A.* TIBVLLVS, *C.* TICIDA, TITINNIVS, *Q.* TRABEAS, *L.* TVLLIVS *S.* TVRPILIVS, *C.* VALERIVS *Flaccus*, *T.* VALGIVS, *Q.* VARIVS, *M. T.* VARRO, *P. T.* VARRO *Atacinus*, *C. M.* VICTOR. *M.* VICTORINVS, *P.* VIRGILIVS.

Corpus omnium veterum Poëtarum Latinorum, cum eorundem Italica Versione, a diuersis Auctoribus confecta, Tomi XXV, *Mediolani*, *in Regia Curia*, *1731-1745*, 4. *Voll. XXVI.*

Continentur in hac Collectione:

Tomo I, II, III, IV, *P. P.* STATII Opera. T. V, VI, VII, *P.* VIRGILII *Maronis* Opera. T. VIII, IX, *Q.* HORATII *Flacci* Opera. T. X. PHAEDRI Fabulae et *Cornel.* SEVERI Aetna. T. XI, XII, XIII, *Cl.* CLAVDIANI Opera. T. XIV, XV, *C.* VALERII *Flacci* Opera, T. XVI, XVII, *M.* MANILII Astronomicon et *A.* PERSII Satirae. T. XVIII, D. *Iunii* IVVENALIS Satirae. T. XIX et XX. *P.* TERENTII Comoediae. T. XXI, *C. Val.* CATVLLI *et Alb.* TIBVLLI Carmina. T. XXII, *S. Aurel.* PROPERTII Carmina. T. XXIII, XXIV. XXV, *P.* OVIDII *Nasonis* Opera.

*

* *

Poetae tres egregii, nunc primum in lucem editi: GRATII, qui Augusto Principe floruit, de Venatione Lib. I, *P.* OVIDII *Nasonis* Halieuticon Liber acephalus, *M. Aurelii Olympii* NEMESIANI Cynegeticon Lib. I, *Eiusdem* Carmen Bucolicon, *T.* CALPHVRNII, *Siculi*, Bucolica, ADRIANI, Cardinalis, Venatio, [Edente *Geo.* LOGO, *Silesio*,] *Venetiis*, *in aedib. heredum Aldi Manutii et Andr. Soceri*, *1534*, *mense Februario*, *8*.

Rerum Bucolicarum Scriptores, recens collecti, et in vnum coniuncti: *P.* VIRGILII *Maronis* Eclogae X, *T.* CALPHVRNII, *Siculi*, Eclogae VII, *Aurelii* NEMESIANI *Olympii* Eclogae IV, et *Accii Sinceri* SANNAZARII Eclogae V, *Frf. ap. Chr. Egenolphum*, *1539*, *8*.

GRATII Cynegeticon; *M. Aurelii Olympii* NEMESIANI Cynegeticon et Bucolicon; *T.* CALPVRNII Bucolicon.

v. inter *P.* PITHOEI Epigrammata vetera, *Lugd. 1596*, *8*. p. 244, 304, 323.

—— Iidem Scriptores.

Adiecti sunt DARETI *Phrygio*, Duaci, *1632*, *8*.

Poetae Latini, Rei Venaticae Scriptores, et Bucolici antiqui, videlicet: GRATII *Falisci* atque *M.* AVRELII *Olympii* NEMESIANI Cynegeticon, Halieuticon, et de Aucupio, cum Notis integris *Casp.* BARTHII, *Iani* VLITII, *Th.* IONSON, *Ed.* BRVCEI. Accedunt *M.* LANGII Dispunctio Notarum *Iani* VLITII et *Ioh.* CAII Libellus de Canibus Britannicis; Itidem Bucolica *M. Aurelii Olympii* NEMESIANI et CALPVRNII, cum Notis integris *Rob.* TITII, *Hug.* MARTELLI, *Casp.* BARTHII, *Iani* VLITII, et Commentario *Diomedis* GVIDALOTTI et *Iod.* BADII, *Ascensii*. Quibus nunc accedunt *Gerb.* KEMPHERI obseruationes in tres priores CALPVRNII Eclogas. Cum Indicibus copiosis, *Lugd. Bat. et Hagae Comit. ap. I. Arn. Langerak*, *etc. 1728*, 4.

Poetae Latini minores, siue, GRATII *Falisci* Cynegeticon, *M. Aurelii Olympii* NEMESIANI Cynegeticon, et *Eiusdem* Eclogae IV, *T.* CALPVRNII, *Siculi*

Eclogae VII, *Claudii* RVTILII, *Numatiani*, Iter; *Q.* SERENVS *Samonicus* de Medicina; VINDICIANVS, f. MARCELLVS, de Medicina; *Q.* RHEMNIVS FANNIVS PALAEMON de Ponderibus et Menfuris, et SVLPICIAE Satira, cum integris Doctorum Virorum Notis, et *quorundam* excerptis. Curante *Petro* BVRMANNO, qui et *fuas* adiecit Adnotationes, Tomi II, *Leidae*, *ap. C. Wishoff et Dan. Goedval*, 1731, 4. *maj.* Voll. II.

* * *

Q. ENNII, Poetae vetuftiffimi, Fragmenta, quae fuperfunt, ab *Hieron.* COLVMNA conquifita, difpofita et explicata, ad Ioannem Filium. Nunc ad Editionem Neapolitanam 1590 recufa, accurante *Franc.* HESSELIO. Accedunt, praeter Eruditorum virorum emendationes vndique conquifitas, *M. A.* DELRII Opinationes, nec non *G. I.* VOSSII caftigationes et Notae in fragmenta Tragoediarum ENNII, vt et Index omnium verborum Ennianorum, *Amft. ex Offic. Wetfteniana*, 1707, 4.

—— Annalium Libror. XVIII, quae apud varios Auctores fuperfunt, Fragmenta, collecta, compofita et illuftrata a *Paullo* MERVLA, *Lugd. Bat.* 1595, 4.

—— Eadem, ex *P.* MERVLAE Editione. Acceflerunt Fragmentis ENNII, cura *Franc.* HESSELII, *Amft.* 1707, 4. p. 417.

—— Eadem, vna cum Reliquiis Epigrammatum et Tragoediarum..

v. in MAITTAIRII Corpore Poetar. Latin. *Lond.* 1713, *fol.* T. II, p. 1457, feq.

—— Fragmenta, quae extant.

v. in Corpore Poetar. Latinor. *Aur. Allobr.* 1640, 4. T. I, p. 5, feq.

Gerb. Ioh. VOSSII in Fragmenta *L.* LIVII *Andronici*, *Q.* ENNII, *C.* NAEVII, *M.* PACVVII et *L.* ATTII Caftigationes et Notae.

v. in VOSSII Opp. *Amft.* 1699, *fol.* Tomo IV, p. 100.

C. LVCILII, *Sueffani Auruncani*, Satyrographorum Principis, Eq. Romani, qui magnus auunculus Magno Pompeio fuit, Satyrarum, quae fuperfunt, Reliquiae. *Franc.* DOVSA collegit, difpofuit, et Notas addidit, *Lugd. Bat. ex offic. Plantiniana Franc. Raphelengii*, 1597, 4. *f. fol. min.*

—— Fragmenta, quae exftant.

v. in Corpore Poëtar. Latinor. *Aur. Allobr.* 1640, 4. Tom. I, p. 458, et in Corp. Poet. Lat. MAITTAIRII, *Lond.* 1713, *fol.* Tom. II, p. 1496, feq.

—— Satyrarum, quae fuperfunt, Reliquiae, cum Notis et Animaduerfionibus *Franc.* DOVZAE, addito Indice locupletiffimo.

Acceffere CENSORINO de Die Natali, ex recenf. HAVERCAMPI, *Lugd. Bat.* 1743, 8. p. 153, feq.

Fragmenta veterum Tragicorum: LIVII *Andronici*, ENNII, PACVVII, ACCII, et *aliorum*, cum opinationibus *Mart. Ant.* DELRII.

v. in *M. Ant.* DELRII Syntagmate Tragoediae Latinae, *Antv.* 1593, 4. Parte I, p. 93, feqq.

Petri SCRIVERII Collectanea Veterum Tragicorum: *L.* LIVII ANDRONICI, *Q.* ENNII, *Cn.* NAEVII, *M.* PACVVII, *L.* ATTII, *aliorum*que, Fragmenta, et circa ipfa Notae breues, quibus accedunt fingulari libello caftigationes et notae vberiores *Ger. Ioh.* VOSSII, *Lugd. Bat. ap. Ioh. Maire*, 1620, 8.

Tragicorum variorum Fragmenta.

v. in MAITTAIRII Corpore Poetar. Lat. *Lond.* 1713, *fol.* T. II, p. 1543, feq.

Pub. VIRGILII *Maronis* Appendix, cum Supplemento multorum antehac nunquam excuforum Poëmatum veterum Poëtarum. *Iofephi* SCALIGERI in eandem Appendicem caftigationes et Commentarii, multis

multis in locis aucti, curante edenteque *Frid.* LINDENBRVCH, *cuius* et Notae additae, *Lugd. Bat. ex offic. Plantiniana, ap. Franc. Raphelengium, 1595, 8.*

Epigrammata et Poëmatia vetera, quorum pleraque nunc primum ex antiquis Codicibus et lapidibus, alia sparsim antehac errantia, iam undecunque collecta, emendatiora eduntur, (studio *Petri* PITHOEI, cum *Eiusd.* Emendationibus,) *ap. Iacobum Chouet, 1596, 8.*

* Singula, quae in hac Collectione sunt, Poëmatia, suo quaeque loco, infra indicantur.

Fragmenta veterum Poetarum, nimirum: ACCII, AELII, AFRANII, ATTAE, CAECILII, LICINII, CALVI, CORNIFICII, CORNVTI, DOMITII, ENNII, HOSTII, LABERII, LAEVII, s. LAELII, LIVII *Andronici*, *Aemilii* MACRI, MARIANI, s. MARINI, MVMMII, NAEVII, s. NOVII, PACVVII, POMPONII, PORCII, SVECII, s. SVEVII, TITINII, VALGII, VARI, et VOLCATII.

v. in *Th. I. ab* ALMELOVEEN Opusculis, s. Antiquitatum e Sacris profanar. Spicimine, *Amst. 1686, 8.* p. 163, seq.

Veterum Poëtarum Latinorum Poëmata, aut Poëmatum ἀποσπασμάτια selecta, cum Notis perpetuis variorum, cura *Ioh.* VORSTII, qui et *suas* in nonnulla eorum Notas adiecit, *Lips. in bibliopolio Ellingeriano, 1675, 8.*

Epigrammatum Delectus ex omnibus, tum veteribus, tum recentioribus, Poetis accurate decerptus, cum Dissertatione, de vera pulchritudine Epigrammatum, cum breuioribus Sententiis, seu Prouerbiis, ex auctoribus Graecis et Latinis. Quibus hac quinta Editione subiungitur alterius delectus Specimen. In Vsum Scholae Etonensis, *Londini, sumt. S. Smit. et B. Walford, 1699, 8.*

Hieron. FREYERI Fasciculus Poëmatum Latinorum, ex optimis antiquis et recentioribus Poetis collectus, *Halae Magdeb. 1713, 8.*

Priapeia, s. Lusus et Epigrammata in Priapum.

v. sub VIRGILII nomine in *Eiusd.* Operibus, *Brixiae, 1485, fol. Norib. 1492, fol. Lugd. ap. Gryph. 1552, 12.* et sub titulo diuersorum Poetarum in Appendice VIRGILII, *Lugd. Bat. 1595, 8.* et adiecta sunt PETRONIO, ex recens. *Ruttg.* HERMANNIDAE, *Amst. 1663, 16.* et eidem ex recens. *Ioh.* BOSCHII, *Amst. 1677, 12.*

Priapeia, siue Diuersorum Poëtarum in Priapum Lusus, illustrati Commentariis *Gasp.* SCIOPPII; *L.* APVLEII Anexomenos, ab *eodem* illustratus, vt et HERACLII Imperator. SOPHOCLIS Sophistae, *C.* ANTONII, *Q.* SORANI et CLEOPATRAE Reginae Epistolae de propudiosa CLEOPATRAE Reginae libidine. Huic Editioni accedunt *Ios.* SCALIGERI in Priapeia Commentarii, ac *Frid.* LINDENBRVCH in eadem Notae, *Patauii*, [s. potius *Amst.*] *ap. Gerhardum Nicolaum V, 1664, 8.*

—— Eadem Omnia, cum iisdem Notis.

Ex praecedente Editione recusa sunt ad calcem PETRONII, *Lips. 1731, 8.*

Petri BVRMANNI Specimen nouae Editionis Anthologiae Latinae, et Animaduersionum ad Epigrammata et Catalecta veterum Poëtarum Latinorum prodromus, *Amst. sumt. Iac. Wetstenii, 1747, 4.*

SECTIO II.

COLLECTIONES GRAMMATICORVM VETER. LATINOR. ET SCRIPTOR. DE LINGVA LATINA.

DIOMEDIS, vetustissimi ac diligentissimi Grammatici, emunctum Opus, nec non PHOCAE, PRISCIANI, CAPRI, AGRAETII, DONATI, SERVII, et SERGII, aurea Opuscula. Ex recensione *Ioh.* RIVII, *Venetiis, per Ioh. Rubeum et Bernardinum fratres, Vercellenses,* 1511, *fol.*

Grammaticorum Veterum Libelli de proprietate et differentiis sermonis Latini. Item de Verbis apud TERENTIVM, *Geo.* FABRICII opera collecti, *Lipf.* 1569, 8.

Sunt hic Libelli:

Corn. FRONTONIS, NONII MARCELLI, AGRAETII, *Aelii* DONATI, ARRVNTII CELSI, *Fl.* SOSIPATRI CHARISII, *Q.* ASCONII PAEDIANI, *M.* SERVII, *Honorati, Sex. Pompeii* FESTI, *M. Terentii* VARRONIS, *Q.* TERENTII *Scauri*, AGELLII.

— Iidem.

v. inter *Dionyf.* GOTHOFREDI Auctores Lat. Ling. *Genev.* 1602, 4. p. 1327, feqq.

Auctores Latinae Linguae in vnum redacti Corpus, adiectis Notis *Dionyfii* GOTHOFREDI, vna cum Indice generali in omnes Auctores, *S. Geruafii, (Geneuae,) ap. hered. Euft. Vignon,* 1602, 4.

Elenchus horum Auctorum.

M. Terentius VARRO de Lingua Latina; *M.* VERRII FLACCI Fragmenta; FESTI fragmenta, a *Fulv.* VRSINO edita; Schedae FESTI a *Pomp.* LAETO relictae. SEX. POMP. FESTVS, PAVLO, *Diacono,* coniunctus; NONIVS MARCELLVS; FVLGENTIVS PLACIADES; ISIDORI Origines; Excerpta ex Veter. Grammat. de propriet. et differentiis; Vetus Kalendarium Rom. De Nominibus et Praenomin. Roman. Varii Auctores de Notis: Liber Glossarum ex variis Glossariis, quae sub ISIDORI nomine circumferuntur, collectus; Excerpta PITHOEI ex Veteribus Glossis; Excerpta Differentiarum *(lat.)* BONGARSII.

Grammaticae Latinae Auctores antiqui: CHARISIVS, DIOMEDES, PRISCIANVS, PROBVS, MAGNO, PAVLVS *Diaconus,* PHOCAS, ASPER, DONATVS, SERVIVS, SERGIVS, CLEDONIVS, VICTORINVS, AVGVSTINVS, CONSENTIVS, ALCVINVS, EVTYCHES, FRONTO, *Vel.* LONGVS, CAPER, SCAVRVS, AGROETIVS, CASSIODORVS, BEDA, TERENTIANVS, VICTORINVS, PLOTIVS, CAESIVS, BASSVS, FORTVNATIANVS, RVFINVS, CENSORINVS, MACROBIVS, *Incerti.* Quorum aliquot nunquam antehac editi, reliqui ex MStis Codicibus ita augentur et emendantur, vt nunc primum prodire videantur. Opera et studio *Heliae* PVTSCHII, *Hanouiae, typis Wechelianis, ap. Claud. Marn. et hered. Ioh. Aubrii,* 1605, 4.

SECTIO III.

COLLECTIONES RHETORVM ET ORATORVM VETERVM LATINORVM.

Antiqui Rhetores Latini: RVTILIVS LVPVS, AQVILA *Romanus*, IVLIVS RVFINIANVS de figuris Sententiarum et Elocutionis; CVRII FORTVNATIANI Artis Rhetoricae Scholicae Libri III, MARII VICTORINI Expositio in Libros Rhetor. CICERONIS; SVLPITII VICTORIS Institutiones Oratoriae; EMPORIVS, Rhetor, de Ethopoeia ac loco communi; *Eiusdem* demonstratiuae ac deliberatiuae materiae Praecepta; *Aur.* AVGVSTINI Principia Rhetorices; IVLII SEVERIANI Syntomata; RVFFINVS de Compositione et Metris Oratorum; PRISCIANVS *Caesar.* de praeexercitamentis Rhetoricae; *Aur.* CASSIODORVS de Arte Rhetorica; BEDA de Tropis Sacrae Scripturae; ISIDORVS de Arte Rhetorica; *Anonymus* de locis rhetoricis; ALBINI ALCVINI de Arte Rhetorica Dialogus. Omnia ex Codd. MSS. emendatiora, vel auctiora. Ex Bibliotheca *Franc.* PITHOEI, *Parif. ap. Ambrof. Drouart*, 1599, 4.

RVTILII LVPI, AQVILAE *Romani* et IVLII RVFINIANI, Rhetorum antiquorum, Reliqua. Ad *Franc.* PITHOEI Exemplar recensuit et quaedam annotauit *Ioh. Matth.* GESNERVS.

Accesserunt *Ioh. Matth.* GESNERI Primis Lineis Artis Oratoriae, *Ienae*, 1745, 8.

C. PLINII, *Nouocomensis*, Panegyricus, Traiano Augusto dictus, et ceteri XI Panegyrici veteres. *Franc.* PVTEOLANVS diligentissime recognouit, *fine indicio loci, anni, et typographi*, 4.

Panegyrici diuersorum, nunc demum recogniti, et in lucem editi, per *Paulum* MANVTIVM, additis argumentis, *Venetiis*, *ap. Gryphios*, 1576, 8.

— Veteres *C.* PLINII, *Claud.* MAMERTINI, EVMENII NAZARII, *Latini Pacati* DREPANII, AVSONII et *Cl.* CLAVDIANI, cum variis quibusdam Lectionibus.

Accessere PLINII Epistolis, *ap. Henr. Stephan.* 1604, 12.

— Iidem et ENNODII Panegyricus ad Theodericum Regem, ad antiquam, qua Editionem, qua Scripturam, emendati, aucti, antea quidem ope *Ioh.* MACATANAEI, *Franc.* BALDVINI, *Hermand.* RAYANI, *Ioh.* LIVINEII, *Iusti* LIPSII; Nunc vero opera *Iani* GRVTERI, Praeter quorum Commentarios et Notas accedunt etiam Coniecturae *Valent.* ACIDALII et *Conr.* RITTERSHVSII ad duodecim Panegyricos priores; Ad duos autem posteriores *Eliae* VINETI, *Andr.* SCHOTTI, *Ios.* SCALIGERI, et *Iac.* SIRMONDI Notae et emendationes. Postremo accedunt Notae, antea non editae, *P.* FABRI *Sanioriani*, *Franc.* IVRETI, *Claud.* PVTEANI, *Theod.* PVLMANNI et *Ant.* SCHONOVII, Partes II, *Parif. ap. Sim. Piget*, 1655, 12. *Voll. II.*

Duodecim Panegyrici Veteres, ex Seculo a Diocletiano ad Theodosium superstites, recensiti et Annotationibus illustrati a *Cph.* CELLARIO, qui et Indices copiosiores Rerum et Verborum adiecit, *Halae, Magdeb. typis Chr. Henckelii*, 1703, 8.

Panegyricae Orationes Veterum Oratorum. Notis ac Numismatibus illustrauit, et Italicam Interpretationem adiecit *Laur.* PATAROL, *Venetiis, ap. Nicol. Pezzana*, 1708, 8.

— Eae-

— Eaedem, ex eadem *Laur.* PATAROLII recensione, Editio secunda, ab Auctore castigata, et aucta, *Venetiis, ap. Nicol. Pezzana, 1719, 8.*

— Eaedem, ex eadem recensione, cum quibusdam ex Auctoris Autographo additamentis.

v. inter *Laur.* PATAROLII Opera, *Venet.* 1743, 4. Tomo I, p. 153, seqq.

Panegyrici Veteres. Interpretatione et Notis illustrauit *Iac. de la* BAVNE, ad vsum Sereniss. Delphini. Editio altera Italica, cui accedunt obseruationes criticae in *Latinum* DREPANIVM *Pacatum Chr. Gottl.* SCHWARZII, *Venetiis, ap. Barth. Iauarinam*, 1728, 4.

Latini DREPANII *Pacati* Panegyricus, Theodosio Augusto dictus, cum Notis philologicis politicisque, adcurante *Ioh.* SCHEFFERO, *Holmiae, ex offic. Ianssoniana*, 1651, 8.

Chr. Gottl. SCHWARZII Obseruationes criticae ad loca quaedam *Latini Pacati* DREPANII, ope Codicis MS. illustrata, *Altorf.* 1727, 4.

SECTIO IV.

EPISTOLOGRAPHI VETER. LATINI IVNCTIM EDITI.

Epistolarum Laconicarum ac selectarum Farrago, in qua Latina tantum continentur. Constituunt farraginem alteram Epistolar. Laconicar. *Gilb.* COGNATI, *Bas.* 1554, 12.

* Continentur hic selectae Epistolae: *M. T.* CICERONIS, *C.* PLINII *Secundi*, SENECAE et PAVLI, et ex recentioribus ELISII CALENTII, *Angeli* POLITIANI, FAVSTI ANDRELINI, *Gilb.* COGNATI et *Aeneae* SYLVII Libellus de Euriali et Lucretiae amore.

— Eadem farrago.

v. in *Ioh.* BVCHLERI a GLADBACH Laconicar. Epistolar. Thesauro bipartito, *Colon.* 1607, 12.

* Exhibentur hic eadem, quae in *Gilb.* COGNATI farragine, exceptis SENECAE et PAVLI Epistolis, ex recentioribus vero *Angeli* POLITIANI, ERASMI *Rotorod. Petr.* BEMBI, *Pauli* MANVTII, *Cph.* LONGOLII, *Petri* BVNELLI, *M. Ant.* MVRETI, *I.* LIPSII, *Elys.* CALENTII, *Gilb.* COGNATI et *Ioh.* IVSTINIANI.

Epistolia, Dialogi breues, Oratiunculae, Poematia, ex variis vtriusque Linguae Scriptoribus collecta ab *Henr.* STEPHANO, *exc. Henr. Stephanus*, 1577, 8.

Ex Latinis hic sunt *M.* BRVTI, CICERONIS, PLINII et *diuersorum* ad CICERONEM Epistolae.

Nic. GLASERI Procerum mundi selectissima castrensium Epistolarum Centuria, notis historico-politicis, chronico-polemicis illustrata, *Hamb. typis Wernerianis*, 1634, 8.

SECTIO V.

MYTHOGRAPHI LATINI.

Mythographi Latini: *C. Iul.* HYGINVS, *Fab. Planciades* FVLGENTIVS, LACTANTIVS *Placidus* et ALBRICVS, Philosophus. *Thomas* MVNCKERVS omnes ex Libris MSS. partim, partim coniecturis verisimilibus, emendauit, et Commentariis perpetuis instruxit. Praemissa est Dissertatio de auctore, stilo et aetate

te Mythologiae, quae *C. Iul.* HYGINI, Aug. Liberti, nomen praefert, *Amst. ap. vid. Ioh. a Someren, 1681, 8.*

Auctores Mythographi Latini: *C. Iulius* HYGINVS, *Fab. Planciad.* FVLGENTIVS, LACTANTIVS *Placidus*, ALBRICVS Philosophus, cum integris Commentariis *Iac.* MICYLLI, *Ioh.* SCHEFFERI, et *Thomae* MVNCKERI, quibus accedunt *Thomae* WOPKENSII Emendationes ac Coniecturae. Curante *Augustino van* STAVEREN, qui et *suas* animaduersiones adiecit, *Lugd. Bat. et Amst. ap. Sam. Luchtmans, Ioh. Wetstein et G. Smith, 1742, 4. maj.*

SECTIO VI.

MEDICI ANTIQVI LATINI IVNCTIM EDITI.

Medicae Artis Principes, *Paris. ap. Henr. Stephanum, 1567, fol.*

* Titulum integrum, et singulos, qui in hac Collectione continentur, auctores nominatos vide supra, Lib. II, Cap. I, Sect. X.

Veterum quorundam bonorum Scriptorum Libri et reliquiae singulares de materia et re medica, videlicet: 1.) *Q.* SERENI *Sammonici* de morborum curatione. 2.) MARCELLI, f. VINDICIANI potius, carmen de Medicina etc. 3) PRISCIANI de ponderibus et mensuris, 4.) SEXTI PLACITI, Philosophi Platonici, de medicina ex animalibus. 5.) CONSTANTINI, *Africani*, de animalium virtutibus naturalibus. 6.) THEODORI, Medici veteris, Diaeta. Quos ipsos post ALDVM, *H.* STEPHANVM, *Ioh.* SAMBVCVM, *Gabr.* HVMELBERGIVM, *Fr.* EMERICVM, *Ioh.* SCHOTTVM, *P.* PITHOEVM, *C.* BARTHIVM, *G. Eberh.* SCHREINERVM etc. diligenter collatis inuicem MS. et Exemplaribus coniunctim edidit *Andr.* RIVINVS, *Lips. in bibliopolio Ellingeriano, 1654, 8.*

SECTIO VII.

COLLECTIONES LEGVM VETER. ROMANOR.

Exhibebuntur, suo tempore, in Catalogo Libror. Iuridicor.

SECTIO VIII.

SCRIPTORES REI MILITARIS.

Flauii VEGETII *Renati* de re militari; *Sexti Iulii* FRONTINI de Strategematis; AELIANI de instruendis aciebus; MODESTI de vocabulis rei militaris, praeclara Opera, nunc demum ad multorum vetustissimorum Codicum fidem recognita et castigata, *Coloniae, ap. Ioh. Soterem, impensis Godefridi Hittorpii, 1524, 8.*

Fl. VEGETII *Renati* de re militari Libri IV; *Sexti Iulii* FRONTINI de Strategematis Libri totidem; AELIANI de instruendis aciebus Liber unus; MODESTI de vocabulis rei militaris Liber vnus. Item pictu-

picturae bellicae CXX, passim VEGETIO adiectae. Collata sunt omnia ad antiquos Codices, maxime *Guil.* BVDAEI, *Paris. apud Chr. Wechelum,* 1553, *fol.*

Flauii VEGETII *Renati* de re militari Libri IV, *Sex. Iul.* FRONTINI Stratagematum Libri totidem, AELIANVS de instruendis aciebus; MODESTVS de vocabulis rei militaris. Omnes post *Hermolai* BARBARI, BVDAEI, et quorumcunque *aliorum*, Editiones diligenter recogniti et emendati: VEGETIVS vero, et subinde FRONTINVS etiam, Notis illustrati a *Franc.* MODIO, *Colon. ap. Maternum Cholinum,* 1580, 8.

Veteres de Re militari Scriptores, quotquot extant, nunc prima vice in vnum redacti Corpus; *Flauii* VEGETII *Renati* Institutorum Rei militaris Libri V, *Sex. Iul.* FRONTINI Strategematum et Strategeticôn Libri IV; *Claud.* AELIANVS de instruendis aciebus; MODESTVS de Vocabulis Rei militaris; AENEAE Poliorceticus, seu de toleranda obsidione; *Incerti* Auctoris de Re militari opusculum, quod *M. T.* CICERONI vulgo tribuitur. Accedunt *Godescalci* STEWECHII in *Fl.* VEGETIVM Commentarius; *Eiusdem* Coniectanea et *Franc.* MODII Notae in *Sex. Iul.* FRONTINVM; *Petri* SCRIVERII in VEGETIVM et FRONTINVM Animaduersiones, *Vesaliae Cliuiorum, ap. Andr. ab Hoogenhuysen,* 1670, 8.

S E C T I O IX.

SCRIPTORES REI RVSTICAE.

Marcus CATO, *M. T.* VARRO, *L. Iunius Moderatus* COLVMELLA, PALLADIVS *Rutilius Taurus Aemilianus* de Re Rustica, *Venetiis, opera et impensa Nicolai Ienson, Galli,* 1472, *fol.*

Opera Agricolationum: COLVMELLAE, VARRONIS, CATONISque: nec non PALLADII; cum exscriptionibus *Phil.* BEROALDI, et Commentariis, quae in aliis impressionibus non extant, *Bononiae, impensis Bened. Hectoris, Bononiensis,* 1494, *fol.*

Libri de Re rustica: *M.* CATONIS, *M. Terentii* VARRONIS, *L. Iunii Moderati* COLVMELLAE, PALLADII, *Venetiis, in aedibus Aldi et Andr. Soceri, Mense Maio,* 1514, 8. *maj.*

Libri de Re rustica a *Nic.* ANGELIO nuper maxima diligentia recogniti, et typis excusi, cum Indice et expositione omnium dictionum. Additis nuper Commentariis *Iunii Pomp.* FORTVNATI in Librum de cultu Hortorum, cum adnotationibus *Phil.* BEROALDI, *Florentiae, per heredes Phil. Iuntae,* 1521, 8. *maj.*

Libri de Re rustica: *M.* CATONIS, *M. Terentii* VARRONIS, *L. Iunii Moderati* COLVMELLAE, PALLADII *Rutilii.* Cum GEORGII *Alexandrini* Enarrationibus priscarum dictionum, *Phil.* BEROALDI Annotationibus in XIII COLVMELLAE Libros. POMPONII MODERATI in hortum COLVMELLAE Commentarii, cum Annotationibus *Baptistae* PII, BEROALDI, *aliorum*que. CODRI, Grammatici, Scholia in hortum PALLADII; De dierum generibus, et de vmbris et horis, quae apud PALLADIVM, *Paris. ap. Iodocum Badium, Ascensium,* 1529, *fol.*

Scho-

Scholia CODRI in PALLADIVM de Insitione, quae in Titulo promittuntur, in libro ipso frustra quaeruntur.

Libri de Re rustica: *M.* CATONIS, *M. Terentii* VARRONIS, *L. Iun. Moderati* COLVMELLAE, et PALLADII; De duobus dierum generibus, simulque de vmbris et horis, quae apud PALLADIVM; Index rerum et Graecarum dictionum, Enarrationes priscarum vocum, *Venetiis, in aedib. haeredum Aldi et Andr. Soceri, Mense Decembri, 1533, 8. maj.*

L. Iunii Moderati COLVMELLAE de Re rustica Libri XII; *Eiusdem* de arboribus Liber; *M.* CATONIS Lib. I; *M. Terentii* VARRONIS Libri III, per *Petr.* VICTORIVM ad veterum exemplarium fidem suae integritati restituti; PALLADII *Rutilii Tauri Aemiliani* de Re rustica Libri XIV; Enarrationes vocum priscarum in libris de Re rustica, per GEORGIVM *Alexandrinum; Phil.* BEROALDI in Libros XIII COLVMELLAE Annotationes; ALDVS de dierum generibus, vmbris et horis, quae ap. PALLADIVM; *Petri* VICTORII Explicationes suarum in CATONEM, VARRONEM, COLVMELLAM, Castigationum, *Parisiis, ex offic. Rob. Stephani, 1543, 8.*

Scriptores Rei Rusticae veteres Latini: CATO, VARRO, COLVMELLA, PALLADIVS, quibus nunc accedunt: VEGETIVS de Mulo-Medicina, et GARGILII MARTIALIS Fragmentum, cum Editionibus prope omnibus et MSS. pluribus collati. Adiectae Notae Virorum clarissimorum integrae, tum editae, tum ineditae, et Lexicon Rei rusticae, curante *Ioh. Matthia* GESNERO, *Lipsiae, sumt. Casp. Fritsch, 1735, 4. maj. Voll. II.*

SECTIO X.

SCRIPTORES REI AGRIMENSORIAE.

De Agrorum Conditionibus et Constitutionibus limitum SICVLI FLACCI Lib. I, *Iulii* FRONTINI Lib. I, AGGENI VRBICI Liber II, HYGINI *Gromatici* Lib. II, variorum Auctorum Ordines finitionum; De Iugeribus metiundis; Finium regundorum; Lex Mamilia; Coloniarum populi Rom. Descriptio; Terminorum Inscriptiones et formae; De generibus lineamentorum; De mensuris et ponderibus. Omnia figuris illustrata, *Parisiis, ap. Adr. Turnebum, 1554, 4.*

Sex. Iulii FRONTINI de Coloniis Libellus, et alia de agris, limitibus, et Coloniis, Populi Rom. *Paris. ap. Gillios, 1588, 8.*

Auctores finium regundorum, cum *Nic.* RIGALTII Obseruationibus et Notis, et Glossis agrimensoriis, *Lutetiae, ap. Ioh. Libertum, 1614, 4.*

Continentur hic sequentia:

Lex Mamilia, Roscia, Peducia, Alliena, Fabia; Legis Agrariae Seruilianae Fragmenta; SICVLI FLACCI de Conditionibus agrorum; *Iulii* FRONTINI de agrorum qualitate et limitibus, et de Coloniis, cum AGGENI Commentario; AGGENI de Controuersiis agrorum; HYGENI de Limitibus constituendis; Ex Lib. XII *Innocentii* de Litteris Notis Iuris exponendis; Ordines finitionum ex diuersis Auctoribus et Excerpta de Mensuris etc.

Rei agrariae Auctores Legesque variae. Quaedam nunc primum, caetera emendatiora, prodeunt, cura *Wilhelmi* GOESII, *cuius* accedunt Indices, Antiquitates agrariae et Notae, vna cum *Nic.* RIGALTII Notis et Obseruationibus, nec non Glossario *eiusdem*, *Amst. ap. Ioh. Ianßon. a Waesberge*, *1674*, 4.

Auctores, qui hic continentur, sunt: SICVLVS FLACCVS, *Iul.* FRONTINVS, AGGENVS VRBICVS, SIMPLICIVS, HYGINVS, INNOCENTIVS, MARCVS BARO, VITALIS, ARCADIVS, CAIVS, THEODOSIVS, LATINVS, MYSRONTIVS, MAGO, VEGOIA, FAVSTVS, VALERIVS, DOLABELLA, ISIDORVS, *Incerti* aliquot.

SECTIO XI.

COLLECTIONES SCRIPTORVM GEOGRAPHICORVM.

C. *Iulius* SOLINVS de situ orbis terrarum, et de singulis mirabilibus, quae in mundo habentur; VIBIVS SEQVESTER de fluminibus, montibus, lacubus et gentibus; Prouinciarum totius orbis nomina; ad nostra tempora redacta, *Pisauri, ap. Hieron. Soncinum, 1512, fol.*

Pomponius MELA; *Iulius* SOLINVS; Itinerarium ANTONINI Aug. VIBIVS SEQVESTER; P. VICTOR de regionibus vrbis Romae; DIONYSIVS *Afer*, de situ orbis, PRISCIANO interprete, *Venetiis, in aedibus Aldi et Andr. Soceri, Mense Octobri, 1518, 8.*

C. Iulii SOLINI Polyhistor; L. FLORI de Romanorum rebus gestis Libri et Tabula CEBETIS, cum Commentariis *Ioh.* CAMERTIS; *Pomponii* MELAE de orbis situ Libri III, cum Commentariis *Ioach.* VADIANI, praemissa eiusdem rudimentaria de Geographia catechesi, et alia *Ioach.* VADIANI Opuscula, *Basileae, per Henr. Petri, 1557, fol.*

AETHICI Cosmographia, ANTONINI Aug. Itinerarium Prouinciarum. Ex Bibliotheca P. PITHOEI, cum Scholiis *Iosiae* SIMLERI. Adduntur: Itinerarii ANTONINI PII Fragmentum; RVTILII CLAVDII NVMATIANI Itinerarium; VIBIVS SEQVESTER; Libellus Prouinciarum Galliae, *Bas. 1575, 12.*

DIONYSII *Alex.* et *Pomponii* MELAE situs orbis descriptio; AETHICI Cosmographia; *C. I.* SOLINI Polyhistor. In DIONYSII poematium Commentarii EVSTATHII: Interpretatio eiusdem poematii ad verbum, ab *Henr.* STEPHANO scripta, nec non Annotationes in idem et quorundam *aliorum*: In MELAM annotationes *Ioh.* OLIVARII; In AETHICVM Scholia *Iosiae* SIMLERI; In SOLINVM emendationes *Mart. Ant.* DELRIO, *excud. Henr. Stephanus, 1577, fol.*

Vetera Romanorum Itineraria, siue ANTONINI Augusti Itinerarium, cum integris *Ios.* SIMLERI, *Hieron.* SVRITAE et *Andr.* SCHOTTI Notis; Itinerarium Hierosolymitanum; et HIEROCLIS Synecdemus, curante *Petro* WESSELINGIO, qui et suas addidit Adnotationes, *Amst. apud I. Wetsten. et G. Smith, 1735, 4. maj.*

SECTIO

SECTIO XII.

COLLECTIONES ET FRAGMENTA HISTORICORVM.

Neruae, Traiani, atque Adriani Caesarum Vitae ex DIONE, *Geo.* MERVLA interprete; *Ael.* SPARTIANVS, *Iul.* CAPITOLINVS, LAMPRIDIVS, *Flav.* VOPISCVS, TREBELLIVS *Pollio*, VVLCATIVS *Gallicanus*, a *Ioh. Bapt.* EGNATIO diligentissime castigati; HELIOGABALI ad meretrices Oratio; *Ioh. Bapt.* EGNATII de Caesaribus Libri III, ad Maximilianum Caesarem continuati; *Eiusdem* in SPARTIANVM et *reliquos* annotationes; ARISTIDIS *Smyrnaei* Oratio de laudibus vrbis Romae, a *Scipione* CARTEROMACHO in Latinum versa; Conflagratio Vesuuii montis ex DIONE, *Geo.* MERVLA interprete, *Venetiis, in aed. Aldi et Andr. Soceri, Mense Augusto, 1519, 8.*

C. SVETONIVS *Tranquillus*; DIO *Cassius*, *Aelius* SPARTIANVS, *Iulius* CAPITOLINVS, *Aelius* LAMPRIDIVS, VVLCATIVS *Gallicanus*, TREBELLIVS *Pollio*, *Flauius* VOPISCVS, *Sextus Aurelius* VICTOR, EVTROPIVS, PAVLVS *Diaconus*, AMMIANVS *Marcellinus*, *Pomponius* LAETVS, *Ioh. Bapt.* EGNATIVS. Ex recognitione *Des.* ERASMI *Roterodami*, *Coloniae, in aed. Eucharii Ceruicorni, 1527, fol.*

Varii Historiae Romanae Scriptores, partim Graeci, partim Latini, in vnum Corpus redacti, de rebus gestis ab Vrbe condita vsque ad imperii Constantinopolin translati tempora, *exc. Henr. Stephanus, 1568, 8. Voll. IV.*

Sunt in hac Collectione:

Car. SIGONII Fasti Consulares; *Eiusdem* in Fastos Commentarios, et de nominibus Romanorum Liber; C. VELLEIVS *Paterculus*, DIO *Cassius*, HERODIANVS, *C.* SVETONIVS *Tranquillus*, *Ael.* SPARTIANVS, *Iul.* CAPITOLINVS, *Ael.* LAMPRIDIVS, VVLCATIVS *Gallicanus*, *Flauius* VOPISCVS, TREBELLIVS *Pollio*, *Pomponius* LAETVS, *Ioh. Bapt.* EGNATIVS, AMMIANVS *Marcellinus*, et EVTROPIVS.

Historiae Romanae Scriptores, Latini et Graeci, addita variantis Scripturae notatione et Notis. Opera *Frid.* SYLBVRGII, *Frf. apud Andr. Wecheli heredes, Claud. Marnium et Ioh. Aubrium*, Tom. I, II, *1588*, Tom. III, *1590, fol. Voll. III.*

Continentur:

Tomo I Fasti CAPITOLINI, a *Car.* SIGONIO suppleti, et Commentario explanati, cum *eiusdem* Libro de Nominibus Romanorum; MESSALA *Coruinus*, *L.* FLORVS, VELLEIVS *Paterculus*, *Sext. Aur.* VICTOR, *Sextus* RVFVS, s. *Festus* RVFVS, EVTROPIVS, CASSIODORI Chronicon, IORNANDIS Lib. I, *Iulius* EXSVPERANTIVS.

Tomo II SVETONIVS *Tranquillus*, *Ael.* SPARTIANVS, *Iul.* CAPITOLINVS, VVLCATIVS *Gallicanus*, *Ael.* LAMPRIDIVS, TREBELLIVS *Pollio*, *Flav.* VOPISCVS,

AMMIANVS *Marcellinus.* Accedunt recentiores: *Pomponius* LAETVS, *Ioh. Bapt.* EGNATIVS, AVSONII Epigrammata in Caesares; Rom. Imperatorum Catalogus; Romanae Vrbis Descriptio.

Tomo III Scriptores Graeci minores Historiae Rom.

vid. supra Lib. II, Cap. I, Sect. XVI.

Historiae Romanae Scriptores Latini Veteres, qui extant, omnes, nunc primum in vnum redacti corpus, II Tomis distinctum, Regum, Consulum, Caesarum, ab vrbe condita res gestas continens, *Aur. Allobr. excud. Petr. de la Roviere, 1609, fol. Voll. II.*

Exhibentur

Tomo I *Barth.* MARLIANI Diatriba de Origine vrbis Romae; ANONYMI Annotata de Graecorum Latinorumque Mensuris et Ponderibus; LIVIVS, MESSALA *Coruinus*, FLORVS, VELLEIVS *Paterculus*, *Sex. Aur.* VICTOR, *Sext.* RVFVS, EVTROPIVS, PAVLVS *Diaconus*, CASSIODORI Chronicon, IORNANDES, *C. Iul.* CAESAR et HIRTIVS; *C. Crisp.* SALLVSTIVS, PORCII LATRONIS Declamatio in Catilinam.

Tomo II C. SVETONIVS *Tranquillus*, *C. Corn.* TACITVS, SPARTIANVS, *Ael.* LAMPRIDIVS, *Iul.* CAPITOLINVS, TREBELLIVS *Pollio*, *Flav.* VOPISCVS, VVLCATIVS *Gallicanus*, AMMIANVS *Marcellinus*, IVSTINVS, *Publ.* VICTOR, *Pomponius* LAETVS, *Ioh. Bapt.* EGNATII de Rom. Caesaribus Libri III, cum Supplemento ad Rudolph. II, *Andr.* ALCIATI de Magistratibus Rom. Libellus; Denique *incerti* recentioris de origine, forma, et magnitudine, vrbis Romae, Libellus.

Historiae Augustae Scriptores Latini minores, a Iulio Caesare ad Carolum Magnum: *L. Annaeus* FLORVS, VELLEIVS *Paterculus*, *C.* SVETONIVS *Tranquillus*, *Ael.* SPARTIANVS, *Iul.* CAPITOLINVS, VVLCATIVS *Gallicanus*, *Ael.* LAMPRIDIVS, TREBELLIVS *Pollio*, *Flav.* VOPISCVS, AMMIANVS *Marcellinus*, MESSALA *Coruinus*, *Iulius* EXSVPERANTIVS, *Aurelius* VICTOR, PAVLLVS *Diaconus*, LANDVLPHVS *Sagax*, IORNANDES, *Paulus* WARNEFRIDVS, *Sextus* RVFVS. Priores quidem ex optima cuiusque Editione comparati confirmatique ad Codices MSS. Bibliothecae Palatinae; Posteriores vero mille locis emendati et suppleti, opera *Iani* GRVTERI, *cuius* etiam additae Notae, *Hanouiae, Impens. Claud. Marnii heredum, 1611, fol.*

Historiae Augustae Scriptores VI: *Aelius* SPARTIANVS, *Iulius* CAPITOLINVS, *Aelius* LAMPRIDIVS, VVLCATIVS *Gallicanus*, TREBELLIVS *Pollio*, et *Flav.* VOPISCVS. *Claud.* SALMASIVS ex veteribus Libris recensuit, et Librum adiecit Notarum et Emendationum, quibus adiunctae sunt Notae ac Emendationes *Isaaci* CASAVBONI, iam antea editae, *Paris. 1620, fol.*

Historiae Augustae Scriptores Latini minores, ex recensione *M. Z.* BOXHORNII, *Lugd. Bat. ex offic. Ioh. Maire, 1632, 12. Voll. V.*

Continentur in hac Collectione:

C. Iul. FLORVS, P. VELLEIVS *Paterculus*, *Sext. Aur.* VICTOR, *Sext.* RVFVS *Festus*, MESSALA *Coruinus*, EVTROPIVS, CASSIODORVS, C. SVETONIVS *Tranquillus*, *Ael.*

Ael. SPARTIANVS, *Iul.* CAPITOLINVS, *Ael.* LAMPRIDIVS, VVLCATIVS *Gallicanus*, TREBELLIVS *Pollio*, *Flav.* VOPISCVS, AMMIANVS *Marcellinus*.

Iidem Historiae Aug. Scriptores, cum integris Notis *Isaaci* CASAVBONI, *Cl.* SALMASII, et *Iani* GRVTERI. Cum Indicibus locupletissimis rerum et verborum, Tomi II, *Lugd. Bat. ex officina Hackiana*, 1671, 8. *maj. Voll. II.*

Historiae Romanae Epitomae Tomi II, *Florentiae, apud Tartinium et Franchium*, 1723, 8.

In hoc Opere continentur.

Tomo I. *L. Annaeus* FLORVS, *C.* VELLEIVS *Paterculus*, *Sex. Aurel.* VICTOR.

Tomo II. *Sextus* RVFVS *Festus*, MESSALA *Coruinus*, EVTROPIVS, PAVLVS *Diaconus*, *M. Aur.* CASSIODORVS, IORNANDES, *Iul.* EXVPERANTIVS, Fasti Consulares ANONYMI, de mensuris et ponderibus.

Marcelli DONATI Scholia, seu Dilucidationes in VI Historiae Augustae Scriptores.

v. inter *Eiusd.* Scholia in plerosque Historiae Rom. Scriptores, *Veronae*, 1656, 4.

Obseruationes in Historiae Augustae Scriptores VI.

v. in Miscellan. Obseruatt. in Auctor. Vol. IV, Tom. II, p. 220.

* * *

Fragmenta Historicorum veterum Latinorum, collecta et aucta ab *Ant.* RICCOBONO.

v. ad calcem *Eiusdem* Libri de Historia, *Bas.* 1579, 8.

Dantur hic Fragmenta:

M. Porcii CATONIS, *Q. Claud.* QVADRIGARII, *L.* SISENNAE, *C. Crispi* SALLVSTII, *M.* VARRONIS, *Fabii* PICTORIS, PISONIS *Frugi*, *C.* FANNII, *L. Caelii* ANTIPATRI, *Sempronii* ASELLIONIS, *C.* LICINII *Macri*, VALERII *Antiatis*, *L. Cassii* HEMINAE, *Q.* AELII *Tuberonis*, *C.* OPPII, CORNELII *Nepotis*, *P.* NIGIDII, *M. Valerii* MESSALAE, FENESTELLAE, ATTEII CAPITONIS, MASSVRII *Sabini*, TVDITANI, *Cn.* GELLII, *L.* CORNELII *Syllae*, *L. Cincii* ALIMENTI, *Iulii* HYGINI et SAMMONICI *Sereni*.

Fragmenta Historicorum, collecta ab *Ant.* AVGVSTINO, emendata a *Fulv.* VRSINO. Accedunt *Fuluii* VRSINI Notae ad SALLVSTIVM, CAESAREM, LIVIVM, VELLEIVM, TACITVM, SVETONIVM, SPARTIANVM, et alios, *Antv. ex officina Plantiniana, ap. viduam et Ioh. Moretum*, 1595, 8.

Exhibentur hic Fragmenta:

Q. Fabii PICTORIS, *Fabii Maximi* SERVILIANI, *C.* LICINII *Macri*, *Sempronii* ASELLIONIS, *L. Coelii* ANTIPATRI, *Q. Claudii* QVADRIGARII, *Clodii* LICINII *Claudii*, *L. Cincii* ALIMENTI, *Cn.* GELLII, *L. Calpurnii* PISONIS, *L. Cassii* HEMINAE, *L. Corn.* SISENNAE.

Fragmenta Historicorum Veterum Latinorum, ab *Ausonio* POPMA collecta, emendata, et Scholiis illustrata, *Amst. sumt. viduae I. Commelini*, 1620, 8.

Habes hic Fragmenta:

Q. Fabii PICTORIS, *Q. Fabii* SERVILIANI, *L. Cincii* ALIMENTI, *C.* ACI-

C. ACILII, C. FANNII, VENNONII, Scribonii LIBONIS, M. Porcii CATONIS, A. Posthumii ALBINI, Cn. GELLII, Sex. GELLII, L. Calpurnii PISONIS Frugi, LVTATII, L. Coelii ANTIPATRI, Q. AELII Tuberonis, P. Rutilii RVFI, P. Sempronii ASELLIONIS, Clodii LICINII, C. LICINII Macri, L. Cassii HEMINAE, Claud. QVADRIGARII, Q. VALERII Antiatis, Cn. AVFIDII, L. Cornelii SISENNAE, M. T. VARRONIS, Q. HORTENSII Ortali, T. Pomponii ATTICI, CORNELII Nepotis, L. FENESTELLAE, TANVSII Gemini, DOMITII, Cn. EGNATII Verini et M. OCTAVII.

Fragmenta Veterum Historicorum Latinorum, ex edit. Ios. WASSE, fine Notis.

Adiecta sunt SALLVSTII Operibus, ex recens. Gottl. CORTII, Lips. 1724, 4.

— Eadem, cum Notis integris POPMAE, COLERI, RVPERTI, WASSE, BROVKHVSII, etc.

Accessere SALLVSTIO, ex recens. HAVERCAMPI, Amst. 1742, 4. Tomo II, pag. 247, seq.

CAPVT II.

SCRIPTORVM LATINORVM SINGVLORVM EDITIONES.

SECTIO I.

SCRIPTORES AVREAE AETATIS, VSQVE AD TIBERII TEMPORA.

*
* *

§. I.

M. Accius PLAVTVS.

N. I.

EDITIONES.

M. Accii PLAVTI Comoediae XX, Venetiis, sine mentione typographi, 1495, 4.

PLAVTVS integer, cum Interpretatione Ioh. Bapt. PII, Mediolani, per Magistrum Vldericum Scinzenzeler, 1500, fol.

M. Accii PLAVTI Comoediae XX, Lugd. ap. Sebast. Gryphium, 1535, 8.

M. Accius PLAVTVS, ex fide atque auctoritate complurium librorum manuscriptorum, opera Dionysii LAMBINI emendatus, et Commentariis explicatus. Adiecta sunt Plautina loca ex antiquis Grammaticis collecta, et ex Commentario antiquarum Lectionum Iusti LIPSII, multorum PLAVTI locorum illustra-

ſtrationes et emendationes, *Lugd. ex penſ. Guil. Hertman, 1577, fol.*

M. Accii PLAVTI Fabulae ſuperſtites XX, ex recenſione DOVSIACA, recens magno ſtudio et accurata diligentia editae, *Frf. ap. Nic. Hoffmannum, 1610, 12.*

—— Comoediae XX ſuperſtites, nunc denuo poſt omnium Editiones ad fidem meliorum Codd. et inprimis vetuſtiſſ. MSS. CAMERARII, vt et doctiſſimorum Virorum curas accuratius exactae et nouis Commentariis illuſtratae etc. Plautina item Fragmenta ad ſimilem faciem concinnata, et PLAVTO denique ſuppoſita. Omnia ſtudio et induſtria *Frid.* TAVBMANNI, *Viteb. ap. Zach. Schurerum, 1612, 4.*

—— Comoediae XX.

v. in Corpore Poetar. Latinor. *Aurel. Allobr. 1640, 4.* Tomo I, p. 1, ſeq.

—— Comoediae et fragmenta. Accedit Commentarius ex variorum Notis et Obſeruationibus, quarum plurimae nunc primum eduntur. Ex recenſione *Ioh. Frid.* GRONOVII, *Lugd. Bat. ex offic. Hackiana, 1664, 8. maj.*

—— Comoediae XX, et Fragmenta. Argumentis fabularum omnium, Actuum et Scenarum nouis, Interpretatione, Notis et Indice vocabulorum omnium, eorumque vſu, illuſtrauit *Iac.* OPERARIVS, in Vſum Delphini, Pariſ. *ap. Fred. Leonard, 1679, 4. Voll. II.*

—— Eaedem, et Fragmenta.

v. inter Opera et Fragmenta veter. Poëtar. Latinor. *Londini, 1713, fol.* Tomo I, pag. 1, ſeq.

Les Comedies de PLAVTE, *nouvellement traduites en ſtile libre, naturel et naif; Avec des Notes et des Reflexions enjoueés, de Critique, d' Antiquité, de Morale et de Politique; Par Mr.* GVEVDEVILLE. *Enrichi d' Eſtampes en Taille-douce à la tete de chaque Tome et de chaque Comedie, X. Tomes,* A Leide, *chez Pierre van der Aa, 1719, 12. Voll. X.*

N. II.

COMOEDIAE SEPARATIM EDITAE.

PLAVTI, clariſſimi Comici, Aulularia, *Liptzk, per Baccalaureum Herbipolenſem, 1508, fol.*

—— Aulularia, a CODRO *Vrceo* perfecta, cum familiari explanatione, *Argent. in aedib. Schurerianis, 1511, 4.*

—— Querolus, ſiue Aulularia, ad CAMERARII Codicem veterem denuo collata; Eadem a VITALE *Bleſenſi*, elegiaco carmine reddita, et nunc primum publicata. Addictae *P.* DANIELIS, *C.* RITTERSHVSII, *I.* GRVTERI Notae, *ex typographeio H. Commelini, 1595, 8.*

NB. Haec Aulularia poſterior, a priore diuerſa, PLAVTI non eſt, ſed alicuius iunioris Auctoris, docente FABRICIO in Bibl. Lat. Tomo I, p. 16 et 17.

Les Captifs, Comedie de PLAVTE, *traduite en François, avec des Remarques par Pierre* COSTE, *à Amſt. chez David Mortier, 1716, 12.*

* Textus Latinus e regione eſt adiectus.

PLAVTI Menechmi, *Sine nota anni et loci impreſſionis, fol.*

* Typi iidem ſunt, qui ſupra in Aulularia, *Lipſ. 1508,* vbi ſine dubio et hoc opuſculum excuſum.

—— Miles glorioſus, cum Commentario *P.* LACERNAE, et *eiusdem* Fabulae, interpretatione Italicis verſibus concinnata, *Venetiis, ap. I. B. Recurti, 1742, 4.*

N. III.

SCRIPTA VARIA PLAVTVM ILLVSTRANTIA.

Ioach. CAMERARII de Fabulis Plautinis Differtatio.

Adiecta est *Frid.* TAVBMANNI Editioni PLAVTI, *Viteb.* 1612, 4. p. 1277.

Henr. STEPHANI de PLAVTI Latinitate Differtatio, et ad lectionem eius Progymnasma.

v. cum *H.* STEPHANI Expostulatione de Latinitate falso suspecta, 1576, 8. et cum *Eiusd.* Pseudo-Cicerone, *Halae*, 1737, 8.

Augustini GAMBARELLII Oppositorum, e PLAVTO, TERENTIO, CAESARE et CICERONE collectorum, Liber, *Mediolani*, *ap. hered. Pontii*, 1606, 4.

Iusti LIPSII Antiquarum Lectionum Libri V, in quibus varia Scriptorum loca, PLAVTI praecipue, illustrantur, et emendantur.

v. Tomo I. Opp. LIPSII, *Antv.* 1637, *fol.*

Ioh. MEVRSII Curarum Plautinarum Commentarius.

Constituit Partem I *Eiusd.* Exercitationum criticarum, *Lugd. Bat.* 1599, 8.

Iani DOVSAE Centurionatus, siue Plautinarum Explanationum Libri IV, *Frf. ap. Nic. Hoffmann.* 1611, 12.

Iani GVILIELMI in PLAVTVM Quaestiones.

v. in GRVTERI Thesauro Critico, T. III, p. 322.

Valentis ACIDALII Diuinationum et Emendationum in PLAVTVM Libri XX.

v. in GRVTERI Thesauro critico Tomo VI.

Ioh. Phil. PAREI Lexicon Plautinum, *Frf. ap. Nic. Hoffmannum*, 1614, 8.

—— Analecta Plautina, in quibus PLAVTI Editiones Pareanae a virulentis *Iani* GRVTERI cauillationibus et strophis vindicantur.

v. in GRVTERI Thesauro critico, Tomo VII, p. 97, sqq.

Ioh. BRANTII Notae breues in PLAVTVM.

v. ad calcem Tomi VII Thesauri Critici GRVTERI.

Geo. REITERI Censura in aliquot loca PLAVTI.

v. ad calcem Tomi VII Thesauri Critici GRVTERI.

Variae Lectiones in VIII priores Comoedias PLAVTI, ex tribus MSS. Codd. *Caroli* LANGII.

v. ad calcem Tomi VII Thesauri Critici GRVTERI.

Gasp. SCIOPPII suspectarum Lectionum Libri V, in quibus amplius ducentis locis PLAVTVS, plurimis APVLEIVS, DIOMEDES Grammaticus, et *alii*, corriguntur, notantur, supplentur, et illustrantur, *Amst. ap. Iod. Pluymer*, 1664, 8.

Ioh. Fred. GRONOVII Lectiones Plautinae, quibus non tantum fabulae Plautinae et Terentianae, verum etiam CAESAR, CICERO, LIVIVS, VIRGILIVS, OVIDIVS, *alii*que Scriptores veteres bene multi, egregie illustrantur, nunc demum e MS. editae. Accedit Vita Auctoris, *Amst. ap. Ioh. Hoffmann*, 1740, 8. *maj.*

Iani GRVTERI Suspicionum Libri IX, in quibus varia Scriptorum loca, praecipue vero PLAVTI, APVLEII et SENECAE Philosophi emendandi et illustrandi Conatus, *Witteb. exc. Zach. Lehmann*, 1591, 8. *maj.*

Lettre de (*Pierre*) COSTE *sur la durée de l' Action des Captifs de* PLAVTE.

v. *dans les Nouvelles de la Republ. des Lettres. An* 1716, *Iuill. p.* 464. *et les Memoir. de Trevoux, Iuil.* 1716.

Re-

Reflexions critiques sur les Captifs, Comédie de PLAVTE, *traduite en François, par* (Pierre) COSTE.
v. *dans l'Histoire Critique de la Republique des Lettres, T. XIII, p. 1, T. XIV, p. 56.*

Vrb. Gottfr. SIBERI Dissertatio de Ananeaeo, apud PLAVTVM Rud. Act. II, Sc. II, v. 33, *Wittenb. 1698, 4.*

§. II.

M. PORCIVS CATO.

CATO de Re Rustica.
* Editiones vid. inter Scriptores Rei rusticae supra inter Collectiones Scriptor. Latinor.

—— Fragmenta historica.
v. supra inter Collectiones fragmentor. historicor. Latinor.

§. III.

P. TERENTIVS.

N. I.

EDITIONES.

P. TERENTII, *Afri*, Comoediae VI, cum *Aelii* DONATI in quinque Comoedias; et *Ioh.* CALPVRNII in Heautontimorumenon, Commentariis, *Venetiis, per Bernardinum de Choris, de Cremona, et Simon. de Luero, 1489, fol.*

—— Eaedem, cum iisdem Commentariis, *Venetiis, per Simonem, dictum Beuilaqua, 1495, fol.*

—— Eaedem, cum Directorio Vocabulorum, Sententiarum, artis comicae, Glossa interlineali et Commentariis DONATI, GVIDONIS, et ASCENSII. In fine „legitur: „*Impressum in Imperiali et libe-„ra vrbe Argentina, per Magistrum Ioan-„nem Grüninger accuratissime nitidissime-„que elaboratum et denuo reuisum atque „collectum ex diuersis Commentariis, Ao. „1496, fol. cum fig.*

—— Eaedem, cum directorio vocabulorum, Sententiarum, artis comicae, Glossa interlineali, et Commentariis DONATI, GVIDONIS et *Iod.* BADII, *Ascensii.* In fine legitur: „*Impressum in imperiali „ac libera vrbe Argentina per Ioan. Grü-„ninger. Ad illam formam, vt intuenti „iocundior, atque intellectu facilior esset, „per Ioannem Curtum ex Eberspach re-„dactum, 1499, fol. cum fig. ligno incis.*

—— Eaedem, tum ex DONATI Commentariis, tum ex optimorum, praesertim veterum, exemplarium collatione diligentius emendatae, cum *Ael.* DONATI et CALPVRNII in tertiam Comoediam Commentariis, *Paris. ex offic. Rob. Stephani, 1529. fol.*

—— Eaedem VI, cum argumentis in singulas Scenas ex *Aelii* DONATI Commentariis, et versuum generibus per ERASMVM *Roterodamum.* Editio quarta, *Paris. ex offic. Rob. Stephani, 1533, 8.*

—— Eaedem, cum Scholiis ex DONATI, ASPERI et CORNVTI Commentariis decerptis, et *Ioh.* CALPHVRNII. Indicata

dicata sunt diligentius carminum genera, correcta quaedam et consulum nomina, studio et opera *Des.* ERASMI, *Roterod.* non sine praesidio veterum exemplariorum, *Bas. in offic. Frobeniana, 1538, fol.*

—— Eaedem, addita sunt *Phil.* MELANCHTHONIS Argumenta in omnes Comoedias; *Pauli* MALLEOLI in singulas Scenas; Scholia *Phil.* MELANCHTHONIS et *Petri* MARSI, et *Cph.* HEGENDORPHINI Adnotatiunculae, *Bas. ap. Nic. Bryling. 1543, 8.*

—— Eaedem, cum absolutis Commentariis *Aelii* DONATI, *Guidonis* IVVENALIS, *Cenomani, Petri* MARSI in omnes Fabulas; *Steph.* DOLETI in Andriam et Eunuchum, *Ioh.* CALPHVRNII in Heautontimorumenon. Accedunt ERASMI *Roterod.* annotationes in genera carminum et idiomata Personarum; *Phil.* MELANCHTHONIS in singulas fabulas argumenta; *Ant.* GOVEANI Epistola de castigatione harum Comoediarum; *Eiusdem* de versibus Terentianis, de ludis Megalensibus ac quaedam annotationes; *Barth.* LATOMI in singulas Scenas argumenta, vocum quarundam et locorum difficilium explicatio etc. *Ioh.* RIVII Castigationes ex plurimis TERENTII locis, et in Andriam Annotationes; *Henr.* LORITI, *Glareani*, in carmina TERENTII per omnes Comoedias Iudicium. Metris in suum ordinem recte restitutis, ac variis Lectionibus in margine appositis, ex collatione postremarum editionum Aldini et Gryphiani exemplaris, *Venetiis, ap. Barth. Caesanum, 1553, fol.*

—— Eaedem, cum Commentario Italico, sub titulo: *Il.* TERENTIO *latino, commentato in lingua Toscana e ridotto a la sua vera Latinita, da* Giovanni FABRINI *da* FIGHINE, *in Vinegia, appr. Giambatt. et Marchio Sessa, 1556, 4.*

—— Eaedem, cum compendiosa expositione ex omnium Interpretum Commentariis et Gallica Translatione in tres priores Comoedias, cura *Petri* ANTESIGNANI, *Lugd. ap. Matth. Bonhome, 1560, 4.*

—— Eaedem, cum iisdem Commentariis et accessionibus praecedentis Editionis, *Venetiis, ap. Ioh. Gryphium, 1586, fol.*

—— Eaedem a *M. Antonio* MVRETO emendatae et argumentis ac Scholiis in singulas fabulas illustratae, cum doctissimorum virorum Annotationibus et Indice vocum antiquarum apud TERENTIVM, *Antv. ex offic. Plantiniana, ap. vid. et Ioh. Moretum, 1591, 8.*

—— Comoediae Sex, cum vetustissimis Codd. MSS. Archi Palatinae Bibliothecae fideliter collatae, breuibus ac perspicuis Notis illustratae, addito ad calcem Indice omnium dictionum absolutissimo, labore atque industria *Ioh. Phil.* PAREI. Accesserunt seorsim *Virorum doctorum* Notae criticae in omnes TERENTII fabulas, *Neapoli Nemetum, exc. Henr. Starkius, 1619, 4.*

—— Eaedem et in eas *Aelii* DONATI et EVGRAPHII, veteris Scholiastae, Commentarii, *Frd.* LINDENBROGIVS, collatis MSS. veteribusque Exemplaribus, recensuit, auxit, et obseruationibus illustrauit, adiecto indice vberrimo, *Frf. in Bibliop. Herringiano, 1623, 4.*

—— Eaedem,

v. in Corpore Poetar. Latinor. *Aurel. Allobr. 1640, 4.* T. I, p. 358.

—— Eaedem, cum Annotationibus *Ioh. Henr.* BOECLERI. Accedunt seorsim Commentarii *Franc.* GVYETI, nunquam antehac editi, *Argent. sumt. Ioh. Ioach. Bockenhofferi, 1657, 8. Voll. II.*

—— Eae-

—— Eaedem, ex recensione et cum Notis *Tanaq.* FABRI, *Salmurii, ap. Renatum Pean, 1671, 8.*

—— Eaedem, Interpretatione et Notis illustrauit *Nic.* CAMVS, in vsum Delphini, *Paris. ap. Freder. Leonard, 1675, 4. maj.*

—— Eaedem, ad optimorum Exemplarium fidem recensitae. Accesserunt variae Lectiones, quae in Libris MSS. et Eruditorum Commentariis notatu digniores occurrunt, *Cantabr. typis Academicis, 1701, 4. maj.*

—— Eaedem.

v. inter Opera et Fragmenta Poetar. Latinor. MAITTAIRII, *Lond. 1713, fol.* Tom. I, p. 225.

—— Eaedem ad Exemplar Faernianum, a *Petro* VICTORIO editum Ao. 1565, summa fide recensitae, Lectore semper monito, vbi a FAERNO discceditur. In hac insuper editione versuum genera diuersa diligenter indicata sunt. Accedunt FAERNI Emendationes integrae, et, quae alia erant in Editione Victoriana, nec non DONATI quaedam, cum Indice locupletissimo. Recensuit, Notisque auxit, et Dissertationem de metris comicis adiecit, *Franc.* HARE, Editio altera, auctior et emendatior, *Lond. ex Offic. Iac. Tonson et Ioh. Watts, 1725, 4.*

—— Eaedem, ad fidem duodecim amplius MSStorum Codicum, et plusculacularum Editionum, recensitae, et Commentario perpetuo illustratae. Accedunt Interpretes vetustiores, *Aelius* DONATVS, EVGRAPHIVS, CALPHVRNIVS, quorum iste maxime e duobus manu exaratis libris, ille itidem e binis MSS. nunc primum integer, hic e Codice MS. et veteri Editione integrius, quam antehac, eduntur; Additis Obseruationibus, quibus loca obscuriora et deprauata, vel tentantur, vel restituuntur, *Frid.* LINDENBRVCHII Obseruationes in *P.* TERENTII Fabulas et *Aelii* DONATI Commentarium, emendatius, quam in superioribus Editionibus, exhibentur. Accedunt Indices locupletissimi. Curavit *Arn. Henr.* WESTERHOVIVS, T. II, *Hagae-Com. ap. Petrum Gosse, 1726, 4. Voll. II.*

—— Eaedem, Latine, et nunc primum Italicis versibus redditae. Cum Personarum figuris, aeri accurate incisis, ex MS. Codice Bibliothecae Vaticanae, *Vrbini, sumt. Hieron. Mainardi, 1736, fol.*

—— Andria, Adelphi, Phormio, et Hecyra, *Romae, typis Bernabo, 1737, 8. maj.*

Comedie di TERENTIO *nuouamente di Latino in volgare tradotte*, in Venetia, *per Maestro Bernardino Vidale, ad instantia di M. Iacob. da Borgofrancho, 1533, 8.*

Il TERENTIO *Latino coll' Interpretatione Toscana, di Giov.* FABRINI *da* FIGHINE, *1556, 4.*

v. supra inter editiones Latinas.

Le Commedie di TERENZIO, *tradotte da* Nicolò FORTIGVERRA.

v. in Corpore Poëtar. Latinor. cum Italica Versione editor. T. XIX et XX, *Mediol. 1740, 4.*

P. TERENTII Comoediae, Italicis versibus redditae, *Vrbini, 1736, fol.*

v. supra Editiones Latinas TERENTII.

Comedies de TERENCE, *traduites en François, avec le Latin à côté et renduës tres honnetes en y changeant fort peu de chose. Septieme Edition, revuë et corrigée avec des Notes*, à Paris, *chez Iean Bapt. Loison, 1669, 12.*

* *C'est seulement l'Andrienne, Les Adelphes et Le Phormion, qu' on trouve ici traduites.*

Les Comedies de TERENCE, *avec la Traduction et les Remarques de* Madame DACIER, *III Tomes, à Amst. chez R. et G. Wetstein,* 1724, *12. avec fig.* Voll. III.

TERENTII vulgaria in Thentonicam Linguam traducta, *Dauentriae, 1489. 4.*

* Sunt Phrases Comici cum Germanica versione.

N. II.

SCRIPTA TERENTIVM ILLVSTRANTIA.

Vocum aliquot apud TERENTIVM Explicatio, e veteribus membranis.

v. inter *Geo.* FABRICII Grammaticor. veter. Libellos de differentiis Sermon. Lat. *Lips. 1569, 8.* p. 119, et inter *Dion.* GOTHOFREDI Auctor. Lat. Ling. *Genev. 1602, 4.* p. 1378.

Animaduersiones in TERENTIVM.

v. in Miscell. Obseruatt. in Auctor. Vol. III, Tom. III, p. 387, Vol. IV, Tom. I, p. 111.

Explication d'un passage de TERENCE, *Phorm. Act. I, Scen. V.*

v. *les Nouvelles de la Republ. des Lettres Fevr. 1687,* p. 119. *Iuillet*, p. 689. *Août*, p. 859. *Octobr.* p. 1061.

§. IV.

T. LVCRETIVS CARVS.

N. I.

EDITIONES.

T. LVCRETII CARI de Rerum Natura Libri VI, *Venetiis, ap. Aldum, 1500, 4.*

— Iidem, emendati, et cum Commentariis *Ioh. Bapt.* PII, *Bononiae, typis excussoriis editum in ergasterio Hieron. Bapt. de Benedictis, Platonici Bononiensis, 1511, fol.*

— Iidem, [correctiores, opera *Andr.* NAVGERII, vti ex Dedicatione constat,] *Venetiis, in aedib. Aldi et Andr. Soceri, 1515, 8.*

— Iidem, *Parisiis, ap. Hieron. de Marnef et Guil. Cauellat, 1564, 12.*

— Iidem.

v. in Corpore Poetar. Latinor. *Aur. Allobr. 1640, 4.* Tom. I, p. 482, seq.

— Iidem. Interpretatione et Notis illustrauit *Mich.* FAYVS, in Vsum Delphini, *Paris. ap. Fed. Leonard, 1680, 4.*

— Iidem.

v. inter MAITTAIRII Opera et Fragmenta Poetar. Latinorum, *Lond. 1713, fol.* T. I, p. 293.

— Iidem. Interpretatione et Notis illustrauit *Thom.* CREECH. Editio altera, priori multo emendatior, *Lond. e Typogr. Mariae Matthews, 1717, 8. maj.*

— Iidem, cum Notis integris *Dion.* LAMBINI, *Ob.* GIFANII, *Tanaq.* FABRI, *Tho.* CREECH, et selectis *Ioh. Bapt.* PII, *aliorumque*, curante *Siegb.* HAVERCAMPO, qui et *suas* et *Abr.* PREIGERI Adnotationes adiecit. Accedunt Interpretatio *Tho.* CREECH, Variae Lectiones ex Notulis *Is.* VOSSII, atque ex plusquam viginti quinque Codd. tam impressis, quam MSS. vt et complures, iique locupletissimi, Indices. Cum figuris

figuris artificiosissimis et venustissimis, *Lugd. Bat. ap. Ianssonios van der Aa*, 1725, 4. *Voll. II.*

Di Tito LVCREZIO CARO *Libri sei tradotti da* Alessandro MARCHETTI, *Prima Editione, Londra, per Giov. Pickard*, 1717, 8. *maj.*

Les Oeuvres de LVCRECE, *contenant sa Philosophie sur la Physique, où l'origine de toutes choses, traduites en François, avec des Remarques sur tout l'Ouvrage par Mr. Le* Baron de COVTVRES. *Derniere Edition, avec l'original Latin et la Vie de* LVCRECE, *II Tomes*, à Paris, *chez Thomas Guillain*, 1692, 12. *Voll. II.*

Traduction du commencement de LVCRECE *par le* Sr. d'HENAVLT.

v. *dans le Iournal Litteraire*, Tom. IV, p. 418-421.

N. II.

SCRIPTA LVCRETIVM ILLVSTRANTIA.

Remarques du Pere TOVRNEMINE *sur* LVCRECE.

v. *dans les Memoires de Trevoux*, 1735, *Novemb.* p. 2252.

Domenico LAZZARINI *Osservazioni sopra la Traduzione di* LVCREZIO *del Sig.* Alessandro MARCHETTI.

v. *nelle varie Operette di* LAZZARINI, *Roma*, 1743, 4. pl 29.

Explication d'un passage de LVCRECE *L. III, v. 175.*

v. *les Nouvelles de la Republ. des Lettres*, *Fevr.* 1687, p. 117 et suiv.

---

§. V.

C. VALERIVS CATVLLVS.

N. I.

CATVLLVS CVM TIBVLLO ET PROPERTIO CONIVNCTIM EDITVS.

TIBVLLVS cum Commentariis CYLLAENI, *Veronensis*; CATVLLVS cum Commentariis PARTHENII, *Veronensis*, et PALLADII, *Patauini*; Emendationes Catullianae per *Hieron.* AVANCIVM, *Veronensem*, et *Eiusdem* in Priapelas castigationes; PROPERTIVS cum Commentariis *Phil.* BEROALDI; Annotationes in PROPERTIVM, per *Domitium* CALDERINVM, et *Ioh.* COTTAM, *Veronensem*. Omnia ex exemplaribus emendatis *Hieron.* AVANCII, *Venetiis, per Ioh, de Tridino de Cereto, alias Tacuinum*, 1500, *fol.*

CATVLLVS, TIBVLLVS et PROPERTIVS, *Venetiis, in aedib. Aldi, mense Ianuar.* 1502, 8.

CATVLLVS, TIBVLLVS et PROPERTIVS, *Paris. ex offic. Sim. Colinaei*, 1543, 12.

CATVLLVS, et in *eum* Commentarius *M. Antonii* MVRETI. Ab *eodem* correcti et Scholiis illustrati TIBVLLVS et PROPERTIVS, *Venetiis, ap. Paul. Manutium*, 1558, 8.

CATVLLVS, TIBVLLVS et PROPERTIVS, et *Corn.* GALLI fragmenta, *Lugd. ap. hered. Sebast. Gryphii*, 1561, 12.

CATVL-

CATVLLVS, TIBVLLVS et PROPERTIVS, cum Commentario et Scholiis *M. Ant.* MVRETI, *Venetiis, ap. Paul. Manutium*, 1562, 8.

CATVLLVS, TIBVLLVS et PROPERTIVS, *Iof.* SCALIGER recenſuit. *Eiusdem* in eosdem Caſtigationum Liber, auctus et recognitus ab ipſo auctore, *Heidelb. ap. Commelinum*, 1600, 8.

C. Valerii CATVLLI, *Albii* TIBVLLI et *Sex. Aurelii* PROPERTII Opera omnia, quae exſtant, cum variorum doctorum virorum [ſcilicet: *Ant.* PARTHENII, PALLADII *Fuſci*, *Phil.* BEROALDI, *Bernardini* CYLLAENII, *Hieron.* AVANTII, *Conſtant.* LANDI, *Franc.* ROBORTELLI, *Achillis* STATII, *Ioh.* ANNII, *M. Ant.* MVRETI, *Iof.* SCALIGERI, *Iuſti* LIPSII, *Iani* DOVSAE, patris et filii, *Henr.* STEPHANI, *Q.* SEPTIMII FLORENTIS CHRISTIANI, *Fed.* MORELLI,] Commentariis, Notis, Obſeruationibus, Emendationibus, et Paraphraſibus, vnum in corpus congeſtis, *Lutetiae, ex offic. Claud. Morelli*, 1604, *fol.*

CATVLLVS, TIBVLLVS et PROPERTIVS.
v. in Corpore Poetar. Latinor. *Aur. Allobr.* 1640, 4.

CATVLLI, TIBVLLI et PROPERTII Opera. Interpretatione et Notis illuſtravit *Phil.* SILVIVS, in vſum Delphini, *Pariſ. ap. Fred. Leonard*, 1685, 4.

CATVLLI, TIBVLLI et PROPERTII Opera, ad optimorum Exemplarium fidem recenſita. Acceſſerunt variae Lectiones, quae in Libris MSS. et Eruditorum Commentariis notatu digniores occurrunt, *Cantabr. typis Academicis, impenſ. Iac. Tonſon*, 1702, 4. *maj.*

C. Valerius CATVLLVS, *Alb.* TIBVLLVS, *Sex. Aur.* PROPERTIVS, ex recenſione *Ioh. Ant.* VVLPII, cum *Eiusdem* Obſeruationibus atque Indice locupletiſſimo, *Patauii, ap. Iof. Corona*, 1710, 4.

CATVLLVS, TIBVLLVS et PROPERTIVS.
v. in MAITTAIRII Corpore Poetar. Latinor. *Lond.* 1713, *fol.*

CATVLLVS, TIBVLLVS et PROPERTIVS, priſtino nitori reſtituti, et ad optima Exemplaria emendati. Accedunt fragmenta, *Cornelio* GALLO inſcripta. *Lutet. Pariſ. ap. Ant. Vrb. Couſtelier*, 1743, 8.

Le Opere di C. Valerio CATVLLO, *tradotte da* PARMINDO Ibichenſe, *Paſtor Arcade et di* Albio TIBVLLO *e* Seſto Aurelio PROPERZIO, *tradotte da* Guido RIVIERA.
v. in Corpore Poetar. Latinor. cum Verſione Ital. editor. Tom. XXI, et XXII, *Mediolani*, 1740, 1743, 4.

N. II.

CATVLLVS SEPARATIM EDITVS.

C. *Valerius* CATVLLVS, et in eum *Iſaaci* VOSSII Obſeruationes, *ap. Iſaacum Littleburii, Bibliopolam Londinenſ.* 1684, 4.
*De fatis huius Editionis vid. TENZELII Colloquia Menſtrua, *An.* 1693, p. 169.

—— Idem cum *Ioh. Antonii* VVLPII nouo Commentario locupletiſſimo, *Patav. exc. Iof. Cominus*, 1737, 4. *maj. f. fol. min.*

—— Idem in integrum reſtitutus ex Manuſcripto, nuper Romae reperto, et ex Gallicano, Patauino, Mediolanenſi, Romano, ZANCHI, MAFFEI, SCALIGERI, ACHILLIS, VOSSII et *aliorum*, Critice *Ioh. Franc.* CORRADINI *de* ALLIO, in interpretes veteres, recentioresque grammaticos, chronologos, etymologos, lexi-

lexicographos, cum Vita Poëtae nondum edita, *Venetiis*, *1738*, *fol. min.*

Les Amours de CATVLLE, *par* [Amand] *de la* CHAPELLE.

v. dans les Oeuvres du Sr. de la CHAPELLE, à Paris, *1700*, *12*. *T. I*, *pag. 1*, *suiv.*

N. III.

SCRIPTA CATVLLVM ILLVSTRANTIA.

Nicolai HEINSII Notae ad CATVLLVM et PROPERTIVM.

Subiiciuntur *Nic.* HEINSII Aduerſariis, *Harlingae*, *1742*, *4*.

Animaduerſiones criticae in CATVLLI Carmen X.

v. in Miſcell. Obſeruatt. in Auctor. Vol. V, Tom. I, p. 1, ſeq.

Obſeruationes in CATVLLI Attin, Carmen nuptiale, Priapum.

v. in Miſcell. Obſeruatt. in Auctor. Vol. II, Tom. III, p. 322.

---

§. VI.

CORNELIVS NEPOS.

N. I.

EDITIONES.

CORNELII *Nepotis* [ſub nomine *Aemilii* PROBI] Vitae excellentium Imperatorum; *Titi Pomponii* ATTICI Vita, per CORNELIVM *Nepotem* deſcripta; PLVTARCHI Liber de illuſtrium mulierum virtutibus; *Eiusdem* Parallela, *Argent. in aedibus Schurerianis*, *1506*, *4*.

—— [ſub Titulo *Aemilii* PROBI] Vitae externorum Imperatorum.

v. cum IVSTINO, *Venetiis*, *in aedibus Aldi et Andr. Aſulani*, *1522*, *8*.

—— De Vita excellentium Imperatorum, et *Sextus Aurelius* VICTOR de Viris illuſtribus, opera *Nathanis* CHYTRAEI, *Bardi Pomeraniae*, *in offic. Principis*, *1590*, *8*.

—— Opera, quae quidem exſtant, hiſtorica, virorum domi militiaeque illuſtrium, Graecorum Romanorumque, explicata pridem ſtudio *Andr.* SCHOTTI, nunc denuo doctorum hominum acceſſionibus locupletata, *Frf. ap. Claud. Marnium et hered. Ioh. Aubrii*, *1609*, *fol.*

—— Quae extant, cum Notis *Gilb.* LONGOLII et *Ioh.* SAVARONIS, *Lugd. Bat. ex offic. Ioh. Maire*, *1642*, *16*.

—— Quae extant. Editio nouiſſima, quam ab infinitis naeuis repurgauit, atque ſelectiſſimo BOECLERI indice auxit et accurauit *Rutg.* HERMANNIDES, *Amſt. ap. Henr. Wetſtenium*, *1685*, *12*.

—— De Vita excellentium Imperatorum. Nouis Commentariis, Indicibus et Tabulis chronologicis ac geographicis illuſtrauit *Cph.* CELLARIVS, *Lipſ. ap. Thom. Fritſch*, *1694*, *12*.

—— Vitae excellentium Imperatorum, Obſeruationibus et Notis Commentatorum omnium, quotquot hactenus innotuere, illuſtratae. Acceſſerunt huic Editioni praecipuorum Graeciae Imperatorum Icones, aeri inciſae, vt et Index rerum et verborum

borum auctior et emendatior, *Amst. ap. Wetstenios*, *1707*, *8. maj.*

— Vitae Excellentium Imperatorum, cum integris Notis *Iani* GEBHARDI, *Henr.* ERNSTII, et *Ioh. Andr.* BOSII, et Selectis *Andr.* SCHOTTI, *Dion.* LAMBINI, *Gilb.* LONGOLII, *Hieron.* MAGII, *Ioh.* SAVARONIS, *aliorumque* Doctorum, nec non excerptis P. DANIELIS. Accessit locupletissimus omnium vocabulorum Index, studio et opera *Ioh. Andr.* BOSII confectus, curante *Augustino van* STAVEREN, qui et *suas* Notas addidit, *Lugd. Bat. ap. Sam. Luchtmans*, *1734*, *8. maj.*

CORNELIO Nipote, *Veronense, degli Uomini illustri di Grecia*, *tradotto per* REMIGIO Fiorentino, *e con somma diligenza corretto e ristampato; Aggiunta la traduzione delle Vite di* M. Porzio CATONE *e di* T. Pomponio ATTICO; *Verona, per Dionigi Ramanzini*, *1732*, *4.*

N. II.

VITAE IMPERATORUM QUORUNDAM SEORSIM EDITAE.

CORNELII *Nepotis* Themistocles, cum Commentario *Casp.* LILII, *Lips. exc. Timoth. Ritsch*, *1652*, *4.*

— Agesilaus Princeps, pace belloque bonus, cum breui expositione *Ioh. Henr.* BOECLERI, *Argent. 1644*, *4.*

— Vita *T. Pomponii* ATTICI.

Praemissa est CICERONIS Operibus epistolicis, *Paris. 1511*, *fol.* et ext. Tom. III Opp. CICERONIS, *ap. Rob. Stephan. 1539*, *fol.* et per LAMBINUM ed. *Paris. 1566*, *fol.* et adiecta est CICERONIS Epistolis ad ATTICUM, cum Not. *Sim.* BOSII, *Ratiasti Lemouicum*, *1580*, *8.*

La Vie de T. Pomponius ATTICUS, *traduite de* CORNELIUS *par* Iean François SARASIN.

v. *dans les Oeuvres de* SARASIN, *à Paris*, *1694*, *8. pag. 111.*

N. III.

SCRIPTA NEPOTEM ILLUSTRANTIA.

Ioh. Mich. HEUSINGERI Emendationes aliquot locorum in CORNELII *Nepotis* Vitis excellentiorum Imperatorum.

v. in HALLBAUERI Exercitationibus Societatis Latinae Ienens. *Lips. 1743*, *8.* Vol. II, p. 173, seq.

Augustini van STAVEREN Animaduersiones in *I. M.* HEUSINGERI Spicilegium Emendationum et Obseruationum in CORNELIUM *Nepotem*.

v. in Miscellan. Obseruatt. Nov. in Auctor. Tom. VI, p. 513, ed. *Amstelod. 8.*

Ioh. Mich. HEUSINGERI Discussio Animaduersionum Belgicarum in suas Emendationes atque Obseruationes, ad CORNELII *Nepotis* Imperatores tres priores, ab *Augustino a* STAVEREN Miscell. Obseruat. crit. adiectarum.

v. in *Ioh. Gottl.* BIEDERMANNI Select. Scholast. Vol. II, Fascic. II, p. 655, seqq.

Ioh. SCHEFFERI Lectiones Cornelianae, s. Notae ad CORNELII Vitam Miltiadis.

v. in *Ioh.* SCHEFFERI Lectionum Academ. Libro, *Hamb. 1675*, *8. p. 1*, *seq.*

I. C. S. Explanatio verborum *Nepotis*; *T. Pomponius* ATTICUS ab ultima origine Stirpis Romanae generatus.

v. in Miscellan. Lipf. Nov. Tom. III, Part. IV, p. 669.

§. VII.

§. VII.

M. TERENTIVS VARRO.

M. *Terentii* VARRONIS Opera, quae supersunt; In Libros de Lingua Latina Coniectanea *Ios.* SCALIGERI, recognita et Appendice aucta; In Libros de Re rustica Notae *eiusdem Ios.* SCALIGERI, non antea editae. His adiuncti fuerunt *Adr.* TVRNEBI Commentarii in Libr. de Lingua Latina, cum Emendationibus *Ant.* AVGVSTINI, et *Petri* VICTORII Castigationes in Libros de Re rustica, *exc. Henr. Stephanus, 1573, 8.*

—— De Re rustica Libri.
vid. supra inter Scriptores Rei rusticae, Cap. I, Sect. IX.

—— De Lingua Latina Libri III, et Analogiae Libri II.
v. vna cum NONIO *Marcello* et FESTO POMPEIO, *Mediolani, per Leonard. Pachel, 1510, fol.*
* Nominantur hic tantum Analogiae Libri II, sed nihilominus Libri sunt tres, diuisione tantum mutata.

—— Eadem.
v. ad calcem Cornu Copiae *Nic.* PEROTTI, *Bas. 1521, fol.* et *ibid. 1532, fol.* et *ibid. 1536, fol.*

—— Eadem, cum Notis *Dionysii* GOTHOFREDI.
v. inter *Dionys.* GOTHOFREDI Auctores Lat. Linguae, *Genev. 1602, 4. p. 1, seq.*

—— Fragmenta.
v. in Corpore Poëtar. Latinor. *Aur. Allobr. 1640, 4.* T. I, p. 598. et in MAITTAIRII Corpore Poëtar. *Lond. 1713, fol.* Tom. II, p. 1525, et 1531.

Henr. STEPHANI ad VARRONIS assertiones analogiae Sermonis Latini Appendix, et *Iul. Caes.* SCALIGERI de eadem Disputatio, *exc. H. Stephanus, 1591, 8.*

Adr. TVRNEBI Commentarii et emendationes in VARRONIS Libros de Lingua Latina, *Paris. ap. Andr. Wechelum, 1566, 8.*

—— Iidem.
v. in TVRNEBI Opp. T. I, p. 269, seq.

Ios. SCALIGERI Coniectanea in *M. Terentium* VARRONEM de Lingua Latina, *Paris. ex offic. Rob. Stephani, 1565, 8.*

Ioh. Bapt. MORGAGNI Epistola de quadam *M.* VARRONIS particula [Libri IV de Ling. Latin.] in veteri Codice Bibliothecae Cassinensis, FRONTINI Commentario de Aquaeductibus adscripta.
v. nella Raccolta d' Opuscoli scientif. e filolog. Tom. IV, p. 3. Venez. 1730, 12.

§. VIII.

M. TVLLIVS CICERO.

N. I.

EDITIONES OPERVM CICERONIS OMNIVM.

M. *Tullii* CICERONIS Opera rhetorica, oratoria, forensia, epistolica, et philosophica, *Paris. ap. Ioh. Paruum et Iod. Badium, 1511, fol.*

—— Opera, ex *Petri* VICTORII Codicibus maxima ex parte descripta, cum *eiusdem Petri* VICTORII Explicationibus suarum in CICERONEM castigationum,

num, *Parif. ex offic. Rob. Stephani, 1538, et 1539, fol. Vol. IV.*

— Opera omnia, quae exſtant, a *Dionyſio* LAMBINO ex Codicibus Manuſcriptis emendata, et aucta. *Eiusdem*que LAMBINI annotationes, ſeu emendationum rationes, ſingulis Tomis diſtinctae; et fragmenta omnia, quae exſtant, a viris doctis non ita pridem vndique collecta, Tomi IV, *Pariſ. ap. Bernard. Turriſanum, 1566, fol. Voll. II.*

— Opera, quae extant, omnia, ex MSS. Codicibus emendata, ſtudio atque induſtria *Iani* GVLIELMI et *Iani* GRVTERI, additis eorum notis integris, nunc denuo recognita a *Iac.* GRONOVIO, cuius vbique adiectae ſunt emendationes, petitae partim ex Libris MSS., partim ex Animaduerſionibus Virorum doctorum, etiam Orationibus illuſtratis acceſſione ASCONII *Pediani* et *Veteris Scholiaſtae*, nunquam antea editi; Appoſitis in margine ad vtentis commodum numeris, non tantum GRVTERIANIS, ſed etiam apparatui Latinae locutionis NIZOLIANO, reſpondentibus, cum Indicibus, aliis correctis, aliis nouis et accuratiſſimis, *Lugd. Bat. ap. Petr. van der Aa, 1692, 4. Voll. II.*

— Opera, quae ſuperſunt, omnia, cum ASCONIO et *Scholiaſte veteri*, ac Notis integris *P.* VICTORII, *I.* CAMERARII, *F.* VRSINI, et *P.* MANVTII, *D.* LAMBINI, *I.* GVLIELMII, *I.* GRVTERI, *I. F.* et *I.* GRONOVIORVM, *I. G.* GRAEVII, et *aliorum. Iſaacus* VERBVRGIVS collegit, diſpoſuit, recenſuit, variantes Lectiones vbique appoſuit, paginas ALDINAE Editionis, quas NIZOLIVS, et *alii*, ſunt ſecuti, vna cum *Alexandri* SCOTI Sectionibus, apparatui Latinae locutionis reſpondentibus, vbique diligenter notauit. Cum Indicibus accuratiſſimis et inſigniter auctis, *Amſt. ap. Rod. et Gerb. Wetſtenios, 1724, 4. Voll. IV.*

— Opera, cum delectu Commentariorum, opera *Ioſ.* OLIVETI, Tomi IX, *Pariſ. ap. Ioh. Bapt. Coignard, 1740-1742. 4. maj. Voll. IX.*

N. II.

OPERA RHETORICA.

M. Tullii CICERONIS de Oratore ad Q. Fratrem Libri III, cum Commentario *Omniboni* LEONICENI; De perfecto Oratore ad M. Brutum Liber; Topicorum Liber; Partitiones Oratoriae; De claris Oratoribus; De petitione conſulatus; AESCHINIS contra CTESIPHONTEM et DEMOSTHENIS in AESCHINEM Orationes, Latine, *Leonardo* ARETINO interprete, *Venetiis, per Barth. Alexandrinum et Andr. Aſulanum, 1485, fol.*

— Eadem, *ſine indicio loci impreſſionis, 1495, fol.*

— Rhetoricorum ad C. Herennium Libri IV; De Inuentione Libri II; De Oratore ad Q. Fratrem Libri III; De claris Oratoribus, ſ. Brutus, Liber I; Orator ad Brutum Lib. I; Topica ad Trebatium Lib. I; Oratoriae partitiones Lib. I; De optimo genere Oratorum, *Venetiis, in aed. Aldi et Andr. Soceri, Menſ. Martio, 1514, 4.*

— Rhetoricorum ad C. Herennium Libri IV; De Inuentione Libri II; Topicorum ad Trebatium Lib. I; De Partitione oratoria Dialogus, *Pariſ. ex Offic. Rob. Stephani, 1537, 16.*

— Liber

—— Liber de claris Oratoribus, f. Brutus; Ad M. Brutum Orator; Ad C. Trebatium Topica; Oratoriae partitiones; Liber de optimo genere Oratorum, cum interpretatione et Notis *Iac.* PROVST, *e Soc. Iesu*, in vsum Delphini, *Oxonii, ex Typogr. Clarendoniano, 1716, 8. maj.*

—— Rhetoricorum Libri II. In fine haec leguntur:

„Emendata manu sunt exemplaria docta
„Omniboni, quem dat vtraque lingua patrem.
„Haec eadem Ienson Veneta Nicolaus in vrbe
„Formauit: Mauro sub duce Christoforo.
„M. CCCC. LXX, fol.

—— de Oratore Libri III, *Lipf. cura et impensis Melch. Lotteri, 1515, fol.*

—— de Oratore ad Quintum Fratrem Dialogi tres, *Audomari* TALAEI explicationibus illustrati.

v. in *Audom.* TALAEI Opp. *Bas. 1576, 4.* p. 171, sqq.

—— de Oratore ad Q. Fratrem. Ex MSS. recensuit *Thomas* COCKMAN, *Oxoniae, e Theatro Sheldoniano, 1696, 8. maj.*

—— *Traité de l'Orateur, traduit avec des Notes par l'Abbé* COLLIN, à Paris, *chez de Bure, 1737, 12.*

—— De claris Oratoribus Liber, qui dicitur Brutus, cum *Sebast.* CORRADI Commentario, *Florentiae, ex offic. Laur. Torrentini, 1552, fol.*

—— *Entretiens sur les Orateurs illustres, avec des Notes par* M. DE VILLEFORE, à Paris, *chez Iacques Etienne, 8.*

—— Topica ad C. Trebatium, *Audomari* TALAEI praelectionibus explicata.

v. in *Audom.* TALEAI Opp. *Bas. 1576, 4.* p. 545, seq.

—— *Dialogo della partitione oratoria, tirato in Tavole da* Oratio TOSCANELLA, *della famiglia di Maestro Luca Fiorentino,* in Vinegia, *appresso Gabriel Giolito de' Ferrari, 1567, 4.*

—— De optimo genere Oratorum, *Paris. ap. Thom. Richardum, 1551, 4.*

—— Idem, cum Commentario *Petri* RAMI.

v. vna cum *Petri* RAMI Praelectionibus in CICERONIS Orationes consulares, *Bas. 1575, 4.* p. 331, seq.

—— *Von der besten Gattung der Redner, übersetzt von* W. B. A. STEINWEHR.

S. *im IIten Theile derer Schrifften der Deutschen Gesellschafft in Leipzig*, *pag. 457. etc.*

N. III.

ORATIONES.

M. Tullii CICERONIS Orationes. *Editio antiqua, et forte omnium prima, litteris initialibus auro et coloribus ornatis, fine mentione anni et loci impressionis, fol.*

—— Orationes: In fine haec leguntur:

Germani ingenii, quis non miretur acumen?
Quod vult Germanus protinus efficiet:
Aspice quam mira libros impresserit arte;
Quam subito veterum tot monumenta dedit.
Nomine CHRISTOFORVS VALDAFER *gentis alumnus:*
Ratisbonensis gloria magni soli:

Nunc ingens Ciceronis Opus, causasque forenses,
Quas inter patres dixit et in populo.
Cernis quam recto, quam emendato, ordine struxit
Nulla figura oculis gratior esse potest:
Hoc autem illustri Venetum perfecit in vrbe
Praestanti Mauro sub Duce Christophoro:
Accipite hunc librum, quibus est facundia cordi,
Qui te Marce colet, sponte disertus erit.
M. CCCC. LXXI, *Lodo. Carbo.* [i. e. *Ludov. Carbonens.*] *fol.*

— Orationes, *Venetiis, per Phil. Pinzium, Mantuanum, summa cura ac diligentia impressae atque emendatae, 1493, fol.*

— Orationes, *Venetiis, in aedib. Aldi et Andr. Soceri, 1519, 8. Voll. III.*

— Orationes, diligentius recognitae, et aptiore serie repositae, et *Eiusdem* Epistolae, *Lutet. Paris. ap. Iod. Badium, Ascens. 1522, fol.*

— Orationes, denuo ex collatione optimorum Codicum quam accuratissime castigatae, *Lugd. apud Sebast. Gryphium, 1551, 8. Voll. II.*

— Orationes omnes, perpetuis Notis Logicis, arithmeticis, ethicis, politicis, historicis, antiquitatis, illustratae, per *Ioh. Thom.* FREIGIVM, *Hanouiae, typis Wechelianis* Vol. I, *1602,* Vol. II, III, *1603, 8.*

— Orationes ex recensione *Ioh. Geo.* GRAEVII, cum *eiusdem* Animaduersionibus, et Notis integris *Franc.* HOTTOMANNI, *Dionysii* LAMBINI, *Fuluii* VRSINI, *Paulli* MANVTII, et selectis *aliorum*, vt et *Q.* ASCONIO *Pediano* et *Anonymo* Scholiaste, *Amst. ex typogr. P. et I. Blaev.* Tom. I, Pars I, *1699.* P. II, *1695.* Tom. II, P. I, *1699.* P. II, *1696.* Tom. III, P. I, *1699.* P. II, *1698. 8.* Voll. VI,

— *Oraisons, traduites en François sur la nouvelle Edition d' Hollande* 1724. *Avec des Remarques, par* M. DE VILLEFORE, *VIII Tomes,* à Paris, *chez les freres Barbou, 1732, 8. Voll. VIII.*

— Orationes quaedam selectae, cum Interpretatione et Notis, quas in vsum Delphini edidit *P. Carolus* DE MEROVVILLE, *S. I.* Quibus praefigitur Vita CICERONIS, per annos consulares digesta. Adiiciuntur in tres Orationes Notae quaedam ex ASCONIO, *P.* MANVTIO etc. decerptae, *Cantabr. ex offic. Ioh. Hayes, 1692, 8.*

— *Oraisons choisies, Traduction nouvelle, avec le Latin à côté sur l' Edition de* GRAEVIVS *et des Notes, II. Tomes,* à Paris, *chez les freres Barbou, 1725, 8.*

— Oratio pro P. Quintio, *Lugd. ap. Theobaldum Paganum, 1560, 4.*

— Orationes duae pro P. Quintio et C. Rabirio Posthumo, cum Scholiis *Ioh.* SCHOSSERI, *Frf. ad Viadr. ap. Ioh. Hartmannum, 1601, 8.*

— Orationes duae [pro Quinctio et Sex. Roscio Amerino], cum Exercitationibus *Iac.* FACCIOLATI. Editio altera, cui adiecta est Epistola ad Q. Fratrem de ratione regendae prouinciae, *Patauii, typis Seminarii, 1731, 4.*

— Oratio pro S. Roscio Amerino, *Frf. ad Viadrum, ap. Ioh. Hartmannum, 1597, 8.*

— *Premiere Oraison contre Verres, traduite en François par (Jacques* DAVY) *du* PERRON.

v. *dans les Oeuvres de M. du* PERRON, *à Paris, 1622, fol. p. 722.*

— Oratio pro Lege Manilia, cum Annotationibus *Ioh.* SCHOSSERI.

v. cum CICERONIS Orat. pro Q. Ligario, cum *Ioh.* SCHOSSERI Notis, *Frf. 1598, 8.*

— Orationes III de Lege Agraria in L. Seruilium Rullum, Tribunum plebis, *Lugd. ap. Theob. Paganum, 1560, 4.*

— Eaedem,

— Eaedem, praelectionibus *Petri* RAMI illustratae.

v. in *P.* RAMI Praelectionibus in octo Orationes Consulares CICERONIS, *Bas.* 1575, 4. *p.* 123, *seq.*

— Oratio pro C. Rabirio, cum Commentario *Petri* RAMI,

v. in *Petri* RAMI Praelectionibus in octo Orationes consulares, *Bas.* 1575, 4. *pag.* 255.

— Eadem Oratio, cum Commentario *Adr.* TVRNEBI.

v. in TVRNEBI Opp. Tom. I, p. 1, seq. *Argent.* 1600, *fol.*

— Eadem Oratio, cum Scholiis *Ioh.* SCHOSSERI.

v. cum *Eiusd.* Orat. pro Murena, *Frf.* 1594, 8.

— Orationes IV in L. Catilinam.

Adiectae sunt SALLVSTIO, *Paris.* 1517, 8. *Venet. ap. Ald.* 1521, 8. ex recens. CORTII, *Lipsiae*, 1724, 4.

— Eaedem, praelectionibus *Petri* RAMI illustratae.

v. in *Petri* RAMI Praelectionibus in CICERONIS Orationes octo consulares, *Bas.* 1575, 4. *p.* 19, *seq.*

— Eaedem, cum Annotationibus *Ioh.* SCHOSSERI, *Frf. ad Od. ap. Ioh. Hartmannum*, 1601, 8.

— Oratio pro L. Muraena. *Lugd. ap. Theob. Paganum*, 1560, 4.

— Orationes duae, altera pro L. Licinio Muraena, altera pro Q. Rabirio, emendatae, cum Scholiis *Ioh.* SCHOSSERI, *Frf. ad Oderam, ap. Ioh. et Frid. Hartmannum*, 1594, 8.

— Oratio pro A. Licinio Archia, *Liptzk, per Wolfg. Monacensem*, 1521, 4.

— Oratio eadem, cum *Ioh.* LAEZII, *Rupellani*, Commentario, *Antv. ex offic. Guil. Syluii*, 1560, 8.

— Eadem, et Oratio pro Marcello, cum dispositione et paraphrasi *Phil.* MELANCHTHONIS, denuo accuratissime editae, *Frf. ad Oderam, ap. Ioh. et Frid. Hartmannos*, 1592, 8.

— *La même Oraison, traduite en François par* Olivier PATRV.

v. dans les Oeuvres de PATRV, *Tom. II*, p. 424. Edit. *de Paris*, 1732, 4.

— Oratio post reditum, ad Quirites, cum *Bened.* HERBESTI Explicatione, *sine loco impressionis* (*fortasse Cracouiae, vbi Dedicatio scripta*,) 1560, 8.

— Oratio, cum explicatione *Alb.* LENICERI, *Witteb. ap. Ioh. Schwertelium*, 1572, 8.

— Oratio pro M. Coelio, cum Annotationibus *Ioh.* SCHOSSERI, *Frf. ad Oder. ap. Ioh. Hartmannum*, 1600, 8.

— Oratio in L. Pisonem, Q. ASCONII *Pediani* et *Iac.* OMPHALII Commentariis illustrata, *Parisiis, ap. Ioh. Roigny*, 1544, 4.

— Oratio pro T. Annio Milone emendata, *Frf. ad Oder. impens. Ioh. et Frid. Hartmanni*, 1597, 8.

— *Oratione in Difesa di Milone, tradotta da* Iacomo BONFADIO.

Sta nell' Orationi di diversi Huomini illustri, raccolte da Franc. SANSOVINO, Part. II, p. III, *Venet.* 1569, 4.

— *Oraison pour Anne Milon, traduite par le Sr.* DV VAIR.

v. *dans les Oeuvres de Guil du* VAIR, *a Rouen*, 1612, 8. *pag.* 692.

— Oratio pro C. Rabirio posthumo, cum Scholiis *Ioh.* SCHOSSERI.

v. vna cum CICERONIS Oratione pro P. Quintio, *Frf.* 1601, 8.

— Oratio pro Marcello, cum explicatione *Alb.* LENICERI, *Witteb. exc. Clemens Schleich*, 1580, 8.

— Eadem Oratio.

v. vna cum *Eiusd.* Orat. pro Archia, *Frf.* 1592, 8.

— *Oratione in difesa de Marco Marcello, tradotta da* Cornelio FRANGIPANE.

Sta

Sta nell' Orationi di diversi Huomini illustri, raccolte da Franc. SANSOVINO, Part. II, p. 102, *Venet.* 1569, 4.

—— Orationes duae pro Q. Ligario et Lege Manilia, cum Annotationibus *Ioh.* SCHOSSERI, *Frf. ad Oder. ap. Ioh. et Frid. Hartmannos*, 1598, 8.

—— *Oratione in Difesa di Q. Ligario, tradotta da* Cornelio FRANGIPANE.
Sta nell' Orationi di diversi Huomini illustri, raccolte da Franc. SANSOVINO, Part. II, p. 106, *Venet.* 1569, 4.

—— Oratio pro Rege Deiotaro, cum explicatione *Alb.* LENICERI, *Witteb. exc. Zachar. Lehmann*, 1582, 8.

—— *Oratione in difesa del Re Deiotaro, tradotta da* Cornelio FRANGIPANE.
Sta nell' Orationi di diversi Huomini illustri, raccolte da Franc. SANSOVINO, Part. II, p. 96, *Venet.* 1569, 4.

—— Philippicae Orationes XIV, in M. Antonium, a *Caelio Secundo* CVRIONE post omnes omnium castigationes diligentius emendatae, et nouis, iisque perpetuis, explicationibus illustratae. Accessere Orationes IV ad Philippicarum argumentum pertinentes, ex DIONE Historico, eodem *Cael. Secundo* CVRIONE interprete, et explicatore, *Bas. ap. Hieron. Frobenium et Nic. Episcopium*, 1551, *fol.*

—— Oratio IV contra Antonium Philippica, et Epistola *eiusdem* ad Octauium, cum explicatione *Alb.* LENICERI, *Witteb.* 1583, 8.

—— *Le Filippiche contra Marco Antonio, fatte volgari per Girolam* RAGAZZONI, *in Vinegia, appresso Paolo Manutio*, 1556, 4.

N. IV.

EPISTOLAE.



EPISTOLARVM AD DIVERSOS LIBRI XVI.

M. Tullii CICERONIS Epistolarum familiarium Libri XVI, cum Commentario HVBERTINI, *Clerici Crescentinatis*, Venetiis, *per Baptistam de Tortis*, 1485, *fol.*

—— Epistolarum familiarium Libri XVI, cum HVBERTINI *Clerici Crescentin.* in omnes, *Martini* PHILETICI, in quasdam, Epistolas electis Commentariis, *Georgii* MERVLAE in Epistolam ad Lentulum interpretatione, et nonnullis aliis locis in libro Miscellaneorum per *Angelum* POLITIANVM interpretatis, *Venetiis, impens. Octauiani Scotti*, 1494, *fol.*

—— Epistolarum familiar. Libri XVI, cum iisdem Commentariis, *Venetiis, per Sim. Beuilaquam*, 1497, *fol.*

—— Eaedem, cum iisdem Commentariis, *Lugd. per Iac. Zachon*, 1505, *fol.*

—— Eaedem, *Ioh. Bapt.* EGNATIO, VBERTINO et PHILETICO interpretibus, et cum POLITIANI et MERVLAE adnotamentis quibusdam, *Venetiis, per Lazarum de Soardis*, 1508, *fol.*

—— Epistolae familiares, accuratius recognitae, cum Indice omnium Epistolarum et tralatione dictionum Graecarum in Latinum, *Venetiis, in aed. Aldi*, 1522, 8.

—— Eaedem, cum *Cph.* HEGENDORPHINI Scholiis; Graecorum interpretatione, et breuissimis in singulas epistolas argumentis, *Lugd. ap. Gryphium*, 1531, 8.

—— Eaedem, cum Commentariis HVBERTINI, *Crescentinatis*, *Martini* PHI-

PHILETICI, *Ioh. Bapt.* EGNATII et BADII *Ascensii*, item *Geo.* MERVLAE et *Angeli* POLITIANI Obseruationibus. His adiectae sunt Annotationes *M.* BECICHEMI, *I. B.* EGNATII et *N.* SCOELSII. Omnia accuratius et diligentius, quam antehac, impressa, *Parisiis, ap. Mich. Vascosanum*, 1534, *fol.*

—— Eaedem, cum HVBERTINI *Crescentinatis*, *Mart.* PHILETICI, *Iod.* BADII *Ascensii*, *Ioh. Bapt.* EGNATII, et *Pauli* MANVTII, ab *ipso* recognitis, emendatis atque auctis Commentariis et *aliorum* doctissimorum virorum annotationibus; Adiectis praeterea argumentis et lemmatibus *Giberti* LONGOLII in fronte singularum Epistolarum, *Venetiis, ap. Ioh. Mariam Bonellum*, 1568, *fol.*

—— Eaedem, cum Commentationibus diversorum in has Epistolas, partim antea, partim nunc primum, editis, et seorsim adiectis, [scil. *Pauli* MANVTII Scholiis recognitis et auctis, *Dion.* LAMBINI Emendationum rationibus, *Adr.* TVRNEBI Emendationibus, *Henr.* STEPHANI de variis generibus Epistolarum CICERONIS Commentariolo, et *Hieron.* RAGAZONII Commentario,] *Exc. Henr. Stephanus*, 1577, *8. Voll. II.*

—— Eaedem, ex recensione *Ioh. Geo.* GRAEVII, cum *Eiusdem* animaduersionibus auctis et Notis integris *Petri* VICTORII, *Paulli* MANVTII, *Hier.* RAGAZONII, *Dion.* LAMBINI, *Fulvii* VRSINI, nec non selectis *Ioh. Frid.* GRONOVII, et *aliorum*, Tomi II, *Amst. ex typogr. P. et I. Blaev*, 1693, *8. Voll. II.*

—— Duo electissimi Epistolarum Libri: decimus quartus ad Terentiam vxorem, et decimus sextus ad Tironem, *Lipczick per Baccal. Wolfg. Monacensem*, 1504, *fol.*

—— *Lettere Scelte volgarizate secondo l' uso di Scrivere de' tempi correnti Libri IV. Aggiuntovi nel fine un Trattato circa il modo di compor Lettere, fattiche di* Francesco Ranier CHIARI, *Venezia, presso Giuseppe Corona*, 1731, 12.

—— *Lettres a ses Amis, traduites en François suivant l' Edition de* GRAEVIVS, *avec des Avertissemens sur chaque Livre, des Sommaires et des Notes sur chaque Lettre, III Tomes*, a la Haye, *chez Pierre Husson*, 1709, 12. *Voll. III.*

—— *Gesammte Briefe an verschiedene Staats-und vertraute Personen, übersetzt und mit Anmerkungen erläutert von* Chr. Tob. DAMM, *I-IV Buch, Berlin*, 1737, *8. Voll. II.*

Chr. Tob. DAMM *Antwort auf die ungegründete Beurtheilung seiner übersetzten Ciceronischen Briefe, in dem 2ten Stück derer Critischen Beyträge in Leipzig, Berlin*, 1739, *8.*

* * *

EPISTOLAE AD ATTICVM, AD BRVTVM, AD Q. FRATREM, ET CONIVNCTIM, ET SEPARATIM, EDITAE.

M. T. CICERONIS Epistolarum ad Atticum, ad Brutum, ad Quintum fratrem Libri XX, cum interpretatione Latina eorum, quae in iis Epistolis Graece scripta sunt, *Venetiis, in aedibus Aldi et Andreae Soceri, mense Iunio*, 1513, *8. Biblioth. Bunav.*

—— Eaedem, nuper exacta recognitae cura, *Venetiis, in aedib. Aldi et Andreae Soceri, Mense Ianuario*, 1521, *8.*

—— Eaedem, multorum locorum correctione illustratae, vt post omneis omnium editiones exeant emendatissimae,

Venetiis, ap. Aldi filios, Mense Nouembri, 1544, 8.

—— Eaedem, cum *suis* Commentariis separatim impressis, Auctore *Paulo* MANVTIO, *Venetiis, ap. Aldi filios, Mense Octobri,* 1551, 8.

—— Epistolae ad T. Pomponium Atticum, ex fide vetustissimorum Codicum emendatae studio et opera *Simeonis* BOSII, Praetoris Lemouicensis, cum *Eiusdem* Animaduersionibus, *Ratiasti Lemouicum, ap. Hugonem Barbouum,* 1580, 8.

—— Epistolarum Libri XVI, ad T. Pomponium Atticum, ex recensione *Ioh. Geo.* GRAEVII, cum *Eiusdem* Animaduersionibus et Notis integris *Petri* VICTORII, *Paulli* MANVTII, *Leonh.* MALHESPINAE, *D.* LAMBINI, *Fuluii* VRSINI, *Sim.* BOSII, *Franc.* IVNII, *Aus.* POPMAE, nec non selectis *Sebast.* CORRADI, *Is.* CASAVBONI, *Ioh. Fred.* GRONOVII, et *aliorum,* Tomi II, *Amst. sumt. Blauiorum et H. Wetstenii,* 1684, 8. *Voll. II.*

—— Epistola ad Quinctum fratrem, de ratione regendae Prouinciae, cum Adnotationibus et Italica interpretatione *Iac.* FACCIOLATI.

Adiecta est *Iac.* FACCIOLATI Exercitationibus in duas priores CICERONIS Orationes, *Patauii,* 1731, 4.

—— Eadem Epistola.

v. in *Ioh. Matth.* GESNERI Enchiridio, s. Prudentia priuata et ciuili, *Gottingae,* 1745, 12. p. 58, seq.

—— *Lettres à Atticus, traduites en François avec des Remarques par le* Sr. de SAINT REAL, *et avec le Latin à côté, Troisieme Edition, III Tomes,* à Paris, *par la Compagnie des Libraires,* 1702, 12. *Voll. III.*

—— *Livre unique des Lettres a* M. I. BRVTVS, *avec des Remarques historiques et critiques, par* M. de LAVAL, *II Tomes,* à Paris, *chez Iacques Clouzier,* 1751, 8. *Voll. II.*

Lettres de BRVTVS *et de* COELIVS *ecrites à* CICERON, *traduites par l'* Abbé *(Franç.)* de MAVCROIX.

v. *dans les Nouvelles Oeuvres* de MAVCROIX, *à Paris,* 1726, 12. p. 198, et suiv.

Epitre de CICERON à *Quintus son Frere, traduite par* (Iacques DAVY) *du* PERRON.

v. *dans les Oeuvres* de (Iacques DAVY) du PERRON, *à Paris,* 1622, *fol.* p. 739.

N. V.

SCRIPTA PHILOSOPHICA.

M. Tulli CICERONIS de Natura Deorum Libri III, de diuinatione Libri II, de Legibus Libri III, Academicarum Quaestionum Libri II, de finibus bonorum et malorum Libri V, *Q.* CICERONIS de petitione Consulatus Liber I, *M. T.* CICERONIS de fato Liber I, de Vniuersitate Liber I, de Somnio Scipionis fragmentum, *Venetiis, per Sim. Papiensem, dictum Biuilaqua,* 1496, *fol.*

—— De Philosophia Pars I, scil. Academicarum Quaestionum Libri II, de finibus bonorum et malorum Libri V, Tusculanarum Quaestionum Libri V, *ap. Aldum,* 8.

* Deficit indicium anni impressionis.

—— Pars II, scil. de Natura Deorum Libri III; de Diuinatione Libri II; de fato Liber I; Scipionis Somnium; de Legibus; de Vniuersitate; *Q.* CICERONIS de Petitione consulatus, *Venetiis, in aed. Aldi et Andreae Asulani, mense Aug.* 1523, 8.

—— Aca-

— Academicarum Quaestionum Libri II, cum explicatione Audomari TALAEI.
v. in Aud. TALAEI Opp. p. 19, seq. Bas. 1576, 4.

— Academica. Recensuit, variorum Notis suas immiscuit et Hadr. TVRNEBI Petrique FABRI Commentarios adiunxit Ioh. DAVISIVS. Editio secunda, emendata, Notis auctior, et Indice rerum locupletior, Cantabr. sumt. Cornel. Crownfield, 1739, 8. maj.

— Academicarum Quaestionum Liber I. cum Adr. TVRNEBI Commentario.
v. in TVRNEBI Opp. T. I, p. 82, seq.

— De Finibus Bonorum et Malorum ad M. Brutum Libri V, Moguntiae, ex aedib. Ioh. Schefferi, 1520, 8.

— De Finibus Bonorum et Malorum Libri V, et Paradoxon Liber Vnus. Emendauit Notisque illustrauit Thomas BENTLEY, Cantabr. typis Academicis, 1718, 8. maj.

— De Finibus Bonorum et Malorum Libri V, ex recensione Ioh. DAVISII, cum eiusdem Animaduersionibus, et Notis integris Petri VICTORII, P. MANVTII, Ioach. CAMERARII, D. LAMBINI, ac Fuluii VRSINI, Cantabr. typis Academ. 1728, 8. maj.

— Tusculanarum Quaestionum Libri V, Argent. in aedib. Matthiae Schurerii, 1514, 4.

— Tusculanarum Disputationum Libri V, cum Commentario Ioh. DAVISII. Editio secunda, auctior et emendatior, Cantabr. typis Academicis, 1723, 8. maj.

— Tusculanes, traduites par Messieurs BOVHIER et d'OLIVET, de l'Academie Françoise, avec des Remarques, III Tomes, à Paris, chez Gandovin, 1737, 8. Voll. III.

— La premiere Tusculane du mepris de la mort, traduite par l'Abbé de MAVCROIX.
v. dans les Nouvelles Oeuvres de MAVCROIX, à Paris, 1726, 12. p. 1, suiv.

— De Natura Deorum, ad M. Brutum Libri III, Paris. ap. Thom. Richardum, 1556, 4.

Petri LESCALOPERII Humanitas Theologica, in qua M. T. CICERO de Natura Deorum, argumentis, expositionibus, illustrationibus nunc primum insignis prodit, Paris. ap. Sebast. Cramoisy, 1660, fol.

M. Tullii CICERONIS de Natura Deorum Libri III, cum Notis integris Paulli MANVTII, Petri VICTORII, Ioach. CAMERARII, Dionys. LAMBINI, Fuluii VRSINI et Ioh. WALCKERI. Recensuit, suisque Animaduersionibus illustrauit ac emaculauit Ioh. DAVISIVS. Editio secunda, emendatior et auctior, Cantabr. typis Academicis, 1723, 8. maj.

— De la Nature des Dieux, Latin et François, avec des Remarques critiques et historiques, par l'Abbé le MASSON, III Tomes, à Paris, chez Claude Iombert, 1721, 8. Voll. III.

— de Diuinatione Libri II, Paris. ap. Thom. Richardum, 1553, 4.

— Libri de Diuinatione et de Fato. Recensuit, et suis Animaduersionibus illustrauit et emendauit Ioh. DAVISIVS. Accedunt integrae Notae Paulli MANVTII, Petri VICTORII, Ioach. CAMERARII, Dionys. LAMBINI et Fulv. VRSINI, vna cum Hadr. TVRNEBI Commentario in Librum de fato, Cantabr. typis Academicis, 1721, 8. maj.

— Traité de la Divination, traduit du Latin par (Franc. Seraph.) REGNIER DESMARAIS. Nouvelle Edition augmentée d'un Discours d'ISOCRATE, traduit du Grec par le même, à Amst. chez Isaac Trojel, 1711, 12.

— Liber de Fato, cum Commentario *Geo.* VALLAE, *Editio antiqua sine indicio anni et loci impressionis, fol.*

— Idem Liber, cum Commentario *Petri* RAMI.

v. cum *Eiusd.* Praelectionibus in Orationes CICERONIS consulares, *Bas. 1575, 4.* p. 281.

— Idem Liber, cum Commentario *Adr.* TVRNEBI; Accedit *Eiusdem* Disputatio ad eundem Librum, aduersus quendam, qui non solum Logicus esse, verum etiam Dialecticus haberi, vult.

v. in TVRNEBI Opp. *Argent. 1600, fol.* Tom. I, p. 218, seq.

— Idem Liber, cum Animaduersionibus *Ioh.* DAVISII, Commentario *Adr.* TVRNEBI, et Notis *aliorum.*

v. cum Libris de Diuinatione, ex recens. *Ioh.* DAVISII, *Cantabr. 1721, 8.*

— De Legibus Liber I, *Petri* RAMI praelectionibus illustratus, *Lutetiae, ap. Mich. Vascosanum, 1554, 4.*

— De Legibus Libri III, cum Commentario *Adr.* TVRNEBI, et *Eiusdem* Apologia ad Librum primum de Legibus.

v. in TVRNEBI Opp. Tom. I, p. 96, sq. *Argent. 1600, fol.*

— De Legibus Libri III. Recensuit, ac *Petri* VICTORII, *Paulli* MANVCII, *Ioach.* CAMERARII, *Dionys.* LAMBINI et *Fuluii* VRSINI Notis *suas* adiecit *Ioh.* DAVISIVS. Accedit *Hadr.* TVRNEBI Commentarius, *Cantabr. typis Academ. 1727, 8. maj.*

M. Tullii CICERONIS, *Arpinatis*, Consulisque Romani, ac oratorum maximi, Ad *M. Tulium* CICERONEM filium suum Officiorum Liber et Paradoxa. In fine haec leguntur: „*Praesens Marci* „*Tulii clarissimum opus, Iohannes Fust* „*Moguntinus ciuis, non atramento, pluma*„*li canna, neque aerea, sed arte quadam* „*perpulcra. Petri manu pueri mei feli*„*citer effeci finitum. Anno M. CCCCXL.* „*fol. min.*

* Exemplum hoc fuit olim in Bibliotheca Krafftiana, quod SCHELHORNIVS recenset in Amoenit. Litterar. Tom. III, p. 121. Numerus LXV, in XL, tam mire et artificiose fuit mutatus, vt fucus vix deprehendi possit. Ex Krafftiana in Collectionem rarissimor. libror. *Sam.* ENGELII, cum hac vero in Bibliothecam Bunauianam, peruenit.

— De Officiis, cum Commentariis *Petri* MARSI eiusque recognitione. Insunt praeterea, Paradoxa, de Amicitia, de Senectute, cum interpretibus suis, *Venet. per Bernardinum de Choris de Cremona, summa cura et diligenti studio impressum, 1492, fol.*

— De Officiis, cum Commentariis *Petri* MARSI. Insunt praeterea Paradoxa, de Amicitia, de Senectute, cum Interpretibus suis, *Venet. per Philippum Pinzium, summa cura et diligenti studio, 1493, fol.*

— De Officiis, Amicitia, Senectute et Paradoxis illustria monumenta, cum *Iod.* BADII *Ascensii* textus explanatione, *Petri* MARCI Commentariis, *Franc.* MATVRANTII in Paradoxa Commentariis, etc. In fine legitur: „*Absolutum* „*hoc praeclarum opus Parisiis exactissima* „*cura, nec non annotamentis longe-fre*„*quentioribus nuperrime illustratum ho*„*nesti Antonii Bonnemere quam maxima* „*industria, ac nitidissimis excussum cha*„*racteribus, et miro sumtu liberalissimi* „*viri Ponceti le Preux moram trahentis* „*in vico divi Iacobi ad signum potti* „*Stagnei, 1509, fol.*

— De Officiis, Amicitia, Senectute, et Paradoxis Libri, cum Commento MARSI, MATVRANTII et ASCENSII, *Lugd. ap. Iac. Mallet, 1515, fol. min.*

— Offi-

— Officiorum Libri III, *Lypſ, impr. Valent. Schumann, 1516, 4.*

— De Officiis Libri III, item de Amicitia, Senectute, Paradoxa, et de Somnio Scipionis, cum *D.* ERASMI, *Phil.* MELANCHTHONIS ac *Barth.* LATOMI Annotationibus. Acceſſit Graeca *Theod.* GAZAE in Lib. de Senectute et Somnium Scipionis traductio, *Lugd. ap. Gryphium, 1536, 8.*

— De Officiis Libri III, Commentariis ERASMI *Roterod. Phil.* MELANCHTHONIS, *Viti* AMMERBACHII, et *Franc.* MATURANTII, tum Disquiſitionibus *Caelii* CALCAGNINI illuſtrati. *Eiusdem* de Senectute, de Amicitia, Paradoxa, Somnium Scipionis, cum Adnotationibus *D.* ERASMI, *Barth.* LATOMI, *Petri* MARSI et OMNIBONI, *Lugd. ap. Theobald. Paganum, 1556, 4.*

— De Officiis Libri III; Cato; Laelius; Paradoxa et Somnium Scipionis; cum *Hieron.* WOLFFII Commentariis, hac ſecunda editione correctis et auctis, *Baſil. ex offic. Heruagiana, per Euſeb. Epiſcopium, 1569, fol.*

— De Officiis Libri III, item de Senectute, de Amicitia, Paradoxa et Somnium Scipionis, cum Annotationibus *Victorini* STRIGELII, *Witeb. ap. hered. Ioh. Cratonis, 1579, 8.*

— De Officiis Libri III, Cato Maior, Laelius, Paradoxa, Somnium Scipionis. Ex recenſione *Ioh. Geo.* GRAEVII, cum *Eiusdem* Notis, vt et integris Animadverſionibus *Dionyſii* LAMBINI, *Fuluii* VRSINI, *Caroli* LANGII, *Franc.* FABRICII, *Marcodurani, Aldi* MANUTII, nec non ſelectis *aliorum.* Acceſſit *Fauonii* EULOGII, Rhetoris Carthaginienſis, in CICERONIS Somnium Scipionis Diſputatio, nec non *Caelii* CALCAGNINI Diſquiſitiones in de Officiis Libros, *M. Ant.* MAIORAGII Deciſiones et *Iac.* GRIFFIOLI Defenſiones CICERONIS contra CALCAGNINUM. Editio noua, emendatiſſima, cum Indicibus locupletiſſimis, *Lugd. Bat. ap. Ioh. du Viuie et Iſ. Seuerinum, 1710, 8.*

— Libri III de Officiis, cum Catone maiore; Laelio; Paradoxis, et Somnio Scipionis. Notis hiſtorico-philologicis Germanicis illuſtrauit, *Iaſonis* DENORES, Nobilis Cyprii, Inſtitutionem in *M. T.* CICERONIS Philoſophiam de vita et moribus, inſtar Prolegomenorum, nec non integros *Sam.* RACHELII in Officia Commentarios, et *Vlrici* OBRECHTI Schediaſma in Somnium Scipionis addidit *Ioach.* MEIER, *Lipſiae et Goslariae, ſumt. Ioh. Chriſt. Koenigii, 1721, 8.*

Di Marco Tullio CICERONE *de gli Vffici, della Amicitia, della Vecchiezza, le Paradoſſe. Tradotte per un Nobile Vinitiano,* in Vinegia, *per Bernardino di Vitale, 1528, 4.*

Les Offices de CICERON, *traduits en François ſur la nouvelle Edition Latine de* GRAEVIUS, *avec des Notes et des Sommaires des chapitres, par l'*Autheur de la Traduction des Lettres de *S.* AUGUSTIN, *a la Haye, chez Henri van Bulderen, 1692, 12.*

Les Offices de CICERON, *traduits en François ſur l'Edition Latine de* GRAEVIUS, *avec des Notes et des Sommaires des chapitres, par* Mr. *du* BOIS, *de l'Academie Françoiſe, derniere Edition revüe et corrigée, avec le Latin à coté,* à Paris, *chez N. P. Armand, 1729, 12.*

Officia *M. T.* CICER. *Ein Buch, ſo* Marcus Tullius CICERO, *der Römer zu ſeynem Sune* Marco *von den tugendſamen Aemptern und Zugehörungen eynes wol und rechtlebenden Menſchen, in Latein geſchrieben, welchs auff Begern Herren*

Iohansen von SCHWARZENBERGS *verteutschet und volgens durch jne, in zyerlicher Hochteutsch gebracht, mit vil Figuren, und Teutschen Reymen, gemeynen Nutz zu gut in Druck gegeben worden,* Augspurg, *gedruckt durch Heinrich Steyner, 1531, fol.*

M. T. CICERONIS Cato maior, seu de Senectute Dialogus, partim Commentariis *Xysti* BETVLEII, partim ERASMI *Roterodami*, et *Petri* BALDVINI Adnotationibus illustratus, *Paris. ap. Thom. Richardum, 1550, 4.*

—— Cato, seu de Senectute Liber, Graece a *Theod.* GAZA redditus.

Accessit CICERONIS Officiis, *Lugd. ap. Gryphium, 1536, 8.*

—— Italicam versionem Libri de Senectute. *v.* supra inter Editiones Officior. CICERONIS.

Les Livres de CICERON *de la Vieillesse, et de l'Amitié, avec les Paradoxes, traduits en François, sur l'Edition Latine de* GRAEVIVS, *avec des Notes et des Sommaires des Chapitres, par* Mr. *du* BOIS, *de l'Academie Françoise. Derniere Edition revüe et corrigée, avec le Latin à coté,* à Paris, *chez Nic. Pierre Armand, 1725, 12.*

Caton l'ancien, ou de la Vieillesse, traduit par l' Abbé de MAVCROIX.

v. *Nouvelles Oeuvres de* MAVCROIX, *à Paris, 1726, 12.* p. 143, et suiv.

CATO *der aeltere, oder Gespraeche von dem hohen Alter, übersetzt von* Iohann Heinrich WINCKLER.

S. *in denen Schrifften der Deutschen Gesellschaft,* Leipz. T. III, p. 417.

M. Tullii CICERONIS Laelius, s. de Amicitia, Editio perantiqua, *sine indicio anni et loci impressionis, 4.*

* Literae rudes, Interpunctionum, praeter puncta, defectus, abbreuiaturae frequentes, chartae nitor et densitas, quae capite bouino insignita est, facile, antiquissimam esse hanc Editionem, docent.

—— Laelius, siue de Amicitia Dialogus, cum *Xysti* BETVLEII Commentariis, adiectis *Desid.* ERASMI, *Petri* VICTORII et *Petri* BALDVINI Adnotationibus, *Parisiis, ap. Thom. Richardum, 1550, 4.*

—— Italicam Versionem vide supra inter Editiones Officior. CICERONIS.

—— Laelius, *ou Dialogue de l'Amitié traduit en François avec des Notes et des Sommaires des chapitres, par* Mr. du BOIS, *avec le Latin à côté.*

v. *avec le Livre de la Vieillesse, traduit par* le même, *à Paris, 1725, 12.*

—— *Le même Dialogue, traduit par* l'Abbé de MAVCROIX.

v. *dans les Nouvelles Oeuvres de* MAVCROIX, *à Paris, 1726, 12.*

M. Tullii CICERONIS Paradoxa, [*Lipsiae*] *per Baccal. Mart.* (Lantzberg) *Herbipolensem, 1508, fol.*

—— Eadem, commentationibus *Audom.* TALAEI explicata.

v. in *Audom.* TALAEI Opp. p. 607, seq. *Bas. 1576, 4.*

—— Eadem, cum Emendationibus et Notis *Thomae* BENTLEY.

v. cum CICERONIS Libris de Finibus Bonor. et malor. *Cantabr. 1718, 8.*

—— Eadem, Graece versa ab *Adr.* TVRNEBO.

v. in TVRNEBI Opp. *Argent. 1600, fol.* Tom. II, p. 171, seq.

—— Italicam versionem vide supra inter Editiones Officiorum CICERONIS.

Les Paradoxes de CICERON, *traduits en François, avec des Notes par* Mr. du BOIS.

v. supra, inter Edit. CICERONIS de Senectute.

N. VI.

N. VI.

FRAGMENTA ET SCRIPTA CICERONI SVPPOSITA.

M. *Tullii* CICERONIS Somnium Scipionis, cum Expositione MACROBII.
vid. infra Artic. MACROBIVS.

— Scipionis Somnium ex Sexto *M. T.* CICERONIS de Republica Libro, *Petri* RAMI praelectionibus illustratum, Editio secunda, *Paris. ex offic. Ludov. Grandini*, 1550, 4.

— Idem, cum Praelectione *Ioh. Ludov.* VIVIS.
v. in *Ioh. Ludov.* VIVIS Opp. *Bas.* 1555, *fol.* Tom. II, p. 21, seq.

— Somnium Scipionis, Graece versum a *Theod.* GAZA.
Accessit CICERONIS Officiis, *Lugd. ap. Gryphium*, 1536, 8.

— *Der Traum des Scipions, aus dem Lateinischen übersetzt von* Ioh. Heinrich LIEBERS.
S. *die Schrifften der Deutschen Gesellschafft in Leipzig*, *I Theil*, p. 530.

Des M. Tullius CICERO *Buch von der Welt, ins Deutsche übersetzt von* M. Ioh. Heinrich WINCKLER.
S. *der Deutschen Gesellschafft in Leipzig Schrifften*, *II Theil*, p. 431.

M. Tullii CICERONIS Pars Metaphraseos Phaenomenon ARATI.
v. supra Lib. II inter Auctor. veter. Graec. sub Artic. ARATVS.

M. Tullii CICERONIS Responsio ad inuectiuam *C.* SALLVSTII *Crispi.*
v. in SALLVSTII Operibus, *Paris.* 1517, 8. *Venet. ap. Aldum*, 1521, *Lugd.* 1545, 12. *Amst.* 1684, 16. *Lips.* 1724, 4. *Amst.* 1742, 4. *etc.*

M. Tullii CICERONIS Consolatio, vel de Luctu minuendo; Fragmenta *eius* a *Carolo* SIGONIO et *Andr.* PATRICIO exposita; *Ant.* RICCOBONI Iudicium, quo, illam CICERONIS non esse, ostendit; *Caroli* SIGONII pro eadem Orationes II, *Bononiae*, *ap. Ioh. Rossium*, 1583, 8.

— Eadem, *Norib. in offic. Gerlachiana*, 1584, 8.

— Consolatio, cum *Iusti* LIPSII Censura et genuinae, quae intercidit, Consolationis Tullianae fragmentis.
v. in *Iusti* LIPSII Opp. *Antw.* 1637, *fol.* Tom. I, p. 381, seq.

— s. *Incerti Auctoris* Libellus de Re militari.
v. inter veteres de Re militari Scriptores, *Vesaliae Cliv.* 1670, 8.

M. Tullii CICERONIS de Petitione Consulatus, *Venet.* 1485, *et* 1495, *fol.*
v. supra inter scripta Rhetorica iunctim edita.

— Idem Opusculum.
v. sub veri Auctoris, *Q.* CICERONIS nomine, in *Ioh. Matth.* GESNERI Enchiridio, s. Prudentia priuata et ciuili, *Goettingae*, 1745, 12. p. 28, seq.

N. VII.

SCRIPTA CICERONEM ILLVSTRANTIA.

A. LEXICA CICERONIANA ET PHRASES EX CICERONE COLLECTAE.

Marii NIZOLII Obseruationum in *M. T.* CICERONEM Partes II, *ad pratum Albuini in aedibus illustris viri Ioh. Franc. Gambara, Comitis Pontificii*, 1535, *fol.* Voll. II.

Henr. STEPHANI Nizoliodidascalus, siue moni-

monitor Ciceronianorum Nizolianorum, *exc. Henr. Stephanus*, *1578*, *8*.

—— Ciceronianum Lexicon Graeco-Latinum, seu Lexicon ex variis Graecorum Scriptorum locis a CICERONE interpretatis collectum, *Paris. ex offic. Henr. Stephani*, *1557*, *8*.

Ioh. Aug. ERNESTI Clauis Ciceroniana, siue Indices rerum et verborum philologico critici, in opera CICERONIS. Accedunt Graeca CICERONIS necessariis Obseruationibus illustrata, *Lips. sumtu Io. Chr. Martini*, *1739*, *8. maj.*

PLEXIACI, [Abbé BROCHARD] Lexicon philosophicum, s. Index Latinorum verborum descriptionumque ad Philosophos et Dialecticos pertinentium, in duas partes distributus; In prima parte Materia philosophica, vt a CICERONE tractata est, seruato rerum ordine, continetur; In altera vero, quae Vocabula a Scholasticis, vt aiunt, nouata sunt, aut barbare et horride vsurpata, ab vsitatis et Latinis vocibus ordine litterarum secernuntur, *Hagae Com. ap. Henr. du Sauzet*, *1716*, *4*.

Ant. SCHORI Phrases Latinae Linguae, [ex CICERONIS Scriptis depromtae.]

v. inter KETELII Scriptor. de Latinit. elegant. compar. N. I. *Amst. 1713*, *4*.

Ioh. Thomae FREIGII Ciceronianus, in quo ex CICERONIS monumentis, ratio instituendi locos communes demonstrata, et eloquentia cum philosophia coniuncta descripta est Libris X. Adiectus est *Des.* IACOTII de Philosophorum doctrina libellus ex CICERONE, *Bas. per Sebast. Henricpetri*, *1575*, *8*.

Geo. CRAUSERI Scintillae Tullianae, s. Elegantiarum Latinarum Promtuarium, ex CICERONE collectum, *Rudolphstadii*, *litter. Casp. Freyschmidii*, *1664*, *8*.

Excerpta Ciceroniana, seu formulae epistolarum.

v. in WAGENSEILII Pera Libror. iuvenil. Loculam. I, p. 312.

Orator Ciceronianus forensis, s. de vsu Eloquentiae Ciceronianae in caussis forensibus hodiernis Enchiridion, *Roterod. typis Regneri Leers*, *1705*, *8*.

Ioh. BRANTII Elogia Ciceroniana Romanorum domi militiaeque illustrium, annis amplius septingentis ab vrbe condita vsque ad Augusti imperium, *Antv. ap. Hieron. Verdussen*, *1612*, *4*.

Elogia Ciuium Romanorum ex CICERONE collecta.

v. in *Papirii* MASSONI Elogior. Parte I, p. 3, seq. *Paris. 1656*, *8*.

B. SCRIPTORES OBSERVATIONVM ET EMENDATIONVM IN VARIA CICERONIS SCRIPTA, VEL LOCA.

Henr. STEPHANI Castigationes in locos quam plurimos *M. T.* CICERONIS, partim ex *eius* ingenio, partim ex vetustissimo quodam et emendatissimo Exemplari, *Paris. ex offic. Henr. Stephani*, *1557*, *8*.

—— Pseudo-Cicero, Dialogus, in quo non solum de multis ad CICERONIS sermonem pertinentibus, sed etiam, quem delectum editionum *eius* habere, et quam cautionem in eo legendo debeat adhibere, lector, monetur, *exc. Henr. Stephanus*, *1577*, *8*.

—— Pseudo-Cicero; *Eiusdem* Dissertatio de PLAVTI Latinitate; Epistola de statu suae typographiae, et artis typographicae querimonia; Praemittitur *Henr.* STEPHANI Vita, Auctore *Theod. Ianssonio* ab ALMELOVEEN. Collegit et Editionem curauit *Frid. Guil.* ROLOFFIVS, *Halae, sumt. Orphanotrophii*, *1737*, *8*.

Andr.

Andr. SCHOTTI Nodi Ciceroniani variorumque Libris IV enodati. Editio auctior. Item *Car.* LANGII in CICERONEM Annotationes.

v. vna cum *Andr.* SCHOTTI Obseruationum humanar. Libris V, *Hanov.* 1615, 4. p. 261, *seq.*

Bened. AVERANII Dissertationes XCII in CICERONEM.

v. in *Bened.* AVERANII Opp. *Florentiae*, 1717, *fol.* Tomo II, p. 203, seq.

Cph. Aug. HEVMANNI Hebdomas Tulliana.

v. in HEVMANNI Parergis criticis, *Ienae*, 1712, 8. p. 59-70.

—— Emendatio locorum singularium CICERONIS et *Martiani* CAPELLAE.

v. in Miscellaneis Lipsiens. Tomo VIII, pag. 82.

Ioh. TOLANDI Cicero illustratus, s. Dissertatio philologico-critica et consilium de toto edendo CICERONE, alia plane methodo, quam hactenus vnquam factum.

v. *in the Collection of Several Pieces of* Iohn TOLAND, *Lond.* 1726, 8. Vol. I, pag. 229-296.

Frid. Otton. MENCKENII Emendationes et explicationes aliquot Locorum CICERONIS Graeuianae, sub modestum iudicium vocatae.

v. in Miscellaneis Lipsiens. Nouis, Vol. I, Part. III, p. 509-546.

Frid. Chr. BAVMEISTERI Programma de Graecis, quae CICERO Scriptis suis immiscuit.

v. inter BAVMEISTERI Exercitationes Academ. et Scholast. *Lips.* 1742, 4. p. 205.

* * *

M. Fabii VICTORINI Commentarii in Libros CICERONIS de Inuentione.

v. vna cum ASCONII *Paediani* Expositione in Oration. CICERONIS, *Venet. ap. Aldum*, 1522, 8. et inter *Franc.* PITHOEI antiqu. Rhetor. Latin. *Paris.* 1599, 4. p. 79.

Adr. TVRNEBI Explicatio loci Ciceroniani, in quo tractantur ioci, Lib. II, de Oratore.

v. in *Adr.* TVRNEBI Opp. *Argent.* 1600, *fol.* Tom. I, pag. 202, seq.

Anitii Manlii Seuerini BOETHII Commentariorum in Topica CICERONIS Libri VI.

v. inter BOETHII Opp. *Bas.* 1570, *fol.* p. 757, seqq.

Valent. ERYTHRAEI Σχηματισμοι, s. Tabulae Partitionum oratoriarum *M. T.* CICERONIS, et quatuor Dialogorum in easdem *Ioh.* STVRMII, *Argent. in offic. Crato-Myliana*, 1547, *fol.*

Erh. REVSCHII Disquisitio de *M. T.* CICERONIS partitionibus oratoriis, *Helmst.* 1733, 4.

Ioh. Ant. VIPERANI Commentarius in *M. T.* CICERONIS de optimo genere Oratorum, *Antv. ex offic. Cph. Plantini*, 1581, 8.

Mich. TOXITAE Commentarii in Libros IV Rhetoricorum ad Herennium, ex Scholis *Ioh.* STVRMII, aliisque, emendatiores et auctiores, *Bas. ex offic. Oporiniana*, 1568, 8.

* * *

ASCONII *Paediani* Expositiones in varias Orationes CICERONIS.

Titulum integrum vide infra sub Articulo: ASCONIVS *Paedianus*.

M. Ant. FERRATII Epistolarum Libri VI, in quibus omnia fere, quae in Orationibus *M. Tullii* dubia occurrunt, polemice illustrantur, *Venetiis, aere Ioh. Bapt. Albritii*, 1738, 4. *maj.*

Antonino MONGITORE *Differtazione sopra un passo di* CICERONE *dell' Aste di Gramigna*, [Lib. IV in Verrem.]

v. *nella Raccolta d' Opuscoli scientif. e filolog. Tom.* XXII, p. 141-166.

Adr. TVRNEBI Commentarius in CICERONIS Orationes III de Lege agraria.
v. in TVRNEBI Opp. *Arg. 1600, fol.* T. I, p. 13, seq.

Iani PARRHASII Annotationes in Orationem pro Milone.
v. in GRVTERI Thesauro critico, T. I, p. 827, seq.

Cph. Aug. HEVMANNI Emendationes aliquot locorum Orationis pro Milone.
v. in HEVMANNI Poeciles Tom. I, Lib. II, p. 273, seq.

GEORGII *Trapezuntii* Expositio in Orationem pro Q. Ligario.
v. vna cum ASCONII *Paediani* Expositione in Oration. contra Verrem, *Venet. ap. Ald. 1522, 8.*

Ioach. HAGMEIERI Notae in Orationem pro Rege Deiotaro.
Accesserunt *Eiusd.* Libro variar. Lection. *Rost. 1638, 8.*

Hieron. FERRARII Emendationes in Philippicas CICERONIS. Adiectae sunt *Iac.* GRIFOLI Defensiones CICERONIS contra *Caelii* CALCAGNINI Disquisitiones in *eius* Officia, *Lugd. ap. Seb. Gryphium, 1552, 8.*

* * *

Petri VICTORII Castigationes posteriores in Epistolas CICERONIS familiares, *Bas. 1541, 8.*

Basilii FABRI Loci Obseruationum, atque Expositionum Indices in *M. T.* CICERONIS Epistolas familiares omnes, cum collatione antiquarum et meliorum Lectionum, *Lips. per Ioh. Steinmann, 1576, 8.*

Pauli MANVTII Commentarius in Epistolas CICERONIS ad Atticum, *Venetiis, sine typographo, 1572, 8.*

—— Commentarius in *M. T.* CICERONIS Epistolas ad M. Iun. Brutum et ad Q. Ciceronem Fratrem, *Frf. ap. Andr. Wechelum, 1580, 8.*

Hieron. FERRARII Emendationes ad *Paulum* MANVTIVM in Epistolas CICERONIS, *Lugd. ap. Sebast. Gryphium, 1552, 8.*

Ioh. Matth. GESNERI Commendatio Epistolarum CICERONIS ad diuersos.
v. in *Eius* Opuscul. minor. *Vratisl. 1743, 8. maj.* Tom. I, p. 45.

E. R. Iudicium de loco CICERONIS Lib. VII, Epist. VI, quid sit persuadere manibus gypsatissimis.
v. *in der Neuen Bibliothec, Part. XXXIX, pag. 719.*

Pauli MANVTII Commentarius in Lib. VIII, Epist. VIII CICERONIS.
v. in ROSINI Antiquit. *Romae, 1701, 4. p. 941.*

G. L. MVNTERS *Erleuterung der Stelle* CICERONIS *Lib. X, Epist. XXXII.*
S. *in der Hamburg. vermischten Biblioth.* Vol. II, P. III, p. 492.

Ioh. MOESERI Cogitationes in eandem Epistolam.
v. ibid. pag. 496.

Guillaume de la BOISSIERE de CHAMBORT *Explication sur un endroit de la XVIII Lettre de* CICERON *à Atticus.*
v. *dans l'Hist. de l'Acad. des Inscript. Tom. V, p. 48-54.* ed. d'Amsterdam.

* * *

Thomae WOPKENS Lectionum Tullianarum, siue in opera quaedam CICERONIS philosophica Animaduersionum criticarum Libri III, *Amst. ap. Balth. Lakemann, 1730, 8. maj.*

Animaduersiones criticae in CICERONIS Tusculanas Disputationes.
v. in Miscell. Obseruatt. in Auctor. Vol. I, Tom. III, p. 399.

A new Emendation of a Passage in III Bock of CICERO's *Tusculan Questions relating to Physicians with Remarcks on the late Cambridge Edition.*
v. *in the present State of the Republick of Letters, Octob. 1728, Artic. VII.*

Criti-

Critical Remarcks on the said Emendation.
vid. *ibid. Nouemb. Art. VII.*

Claude François FRAGVIER *Dissertation sur un Passage de* CICERON *Liv. V Tuscul. où il est parlé du tombeau d'Archimede.*
v. *dans les Memoir. de l'Acad. des Inscript. T. III, p. 398. Edit. d'Amsterd.*

Animaduersiones in CICERONEM de Natura Deorum.
v. in Miscell. Obseruat. in Auctor. Vol. III, Tom. II, p. 153.

Explication d'un passage du I Livre de CICERON, de Natura Deorum.
v. *dans les Memoir. de Trevoux, Dec. 1730, pag. 2130 - 2143.*

Animaduersiones in CICERONEM de Diuinatione.
v. in Miscell. Obseruatt. in Auctor. Vol. III, Tom. I, p. 5 - 18.

Conciliation de deux Passages, l'un de CICERON, *L. II, de Divinat. cap. XXIV, l'autre d'* HIRTIVS, *au sujet du tems, que* CESAR *alla à la guerre d'Afrique etc. traduite de l'Anglois par* J. B. BAZIN.
v. *dans le Mercure de France, Decemb. 1740, p. 2583, et suiv.*

Ioh. SCHEFFERI Notae in CICERONIS Libros III, de Legibus.
v. in *Ioh.* SCHEFFERI Lection. Academ. *Hamb. 1675, 8. pag. 195, seq.*

Animaduersiones in CICERONEM de Legibus.
v. in Miscell. Obseruatt. in Auctor. Vol. III, Tom. I, p. 67. Tom. II, p. 224. Vol. IV, Tom. III, p. 334.

Caelii CALCAGNINI Disquisitiones aliquot in Libros Officiorum CICERONIS.
v. in CALCAGNINI Opp. *Bas. 1544, fol. pag. 253.*

Iac. GRIFOLI Defensiones *M. T.* CICERONIS, contra *Caelii* CALCAGNINI Disquisitiones in *eius* Officia.
Adiectae sunt *Hieron.* FERRARII Emendationibus in Philippicas CICERONIS, *Lugd. 1552, 8.*

Godfr. STEINBRECHERI Nucleus Libri II *M. T.* CICERONIS de Officiis, *Vitemb. 1707, 4.*

Magni Dan. OMEISII Controuersa Stoicorum Iura ad CICERON. Lib. III, cap. XXIII, Offic. *Altd. 1702, 4.*

Ioh. Ludov. VIVIS Anima senis, s. Praelectio in Librum CICERONIS de Senectute.
v. in VIVIS Opp. *Bas. 1555, fol.* Tom. II, p. 15, seq.

Gio. Giuseppe ORSI *Ragionamento sopra il Dialogo de* CICERONE *intitolato:* Cato maior, vel de Senectute.
v. *nelle Raccolta d' Opuscoli scientifici e filolog. Tom. XXXI, p. 73.*

Xysti BETVLEII Annotationes in Laelium CICERONIS, s. de Amicitia, *Parisiis, ap. Mich. Vascosanum, 1545, 4.*

Olympiae Fuluiae MORATAE Prooemia in CICERONIS Paradoxa.
v. in *Olympiae Fuluiae* MORATAE Opp. *Bas. 1580, 8.*

Fauonii EVLOGII, Rhetoris Karthaginensis, Disputatio in CICERONIS Somnium.
Adiecta est CICERONIS Officiis, ex recens. *Ioh. Geo.* GRAEVII, *Lugd. Bat. 1710, 8.*

Vlr. OBRECHTI Schediasma in Somnium Scipionis.
v. in *Eiusd.* Dissertatt. Academ. *Argent. 1704, 4. pag. 561.*

§. IX.

P. NIGIDIVS FIGVLVS.

Publ. NIGIDII *Figuli*, quae exstant, collecta, disposita, et emendata a *Iano* RVTGERSIO.

v. in RVTGERSII Var. Lection. Lib. III, Cap. XVI, p. 246.

§. X.

C. CRISPVS SALLVSTIVS.

N. I.

EDITIONES.

C. Crispi SALLVSTII Opera, cum plusculis additamentis, *Paris. per Ioh. du Pre et Iac. Messier*, 1517, 8.

—— Opera, *Venetiis, in aedibus Aldi et Andr. Soceri, mens. Ianuar.* 1521, 8.

—— De Coniuratione Catilinae, et de Bello Iugurthino, *Selestadii, in aed. Lazari Schurerii*, 1521, 4.

—— De Catilinae Coniuratione ac Bello Iugurthino Historiae; *Eiusdem* in *M. T.* CICERONEM Inuectiua, *M. T.* CICERONIS in SALLVSTIVM recriminatio; PORCII *Latronis* Declamatio contra Catilinam; Fragmenta quaedam ex libris Historiarum SALLVSTII, *Lugd. ap. Seb. Gryphium*, 1545, 12.

—— Opera, cum breuibus *Phil.* MELANCHTHONIS Annotationibus, *Lugd. ap. Ant. Vincentium*, 1561, 12.

—— Opera.
v. inter Scriptores Histor. Rom. *Aur. Allobr.* 1609, *fol.* Tom. I, p. 856, seqq.

—— Opera, *Amst. ap. Ianssonio-Waesbergios*, 1684, 16.

—— Quae extant; Item Epistolae de Republica ordinanda; Declamatio in CICERONEM et PSEVDO-CICERONIS in SALLVSTIVM, nec non *Iulius* EXVPERANTIVS de Bellis ciuilibus ac PORCIVS *Latro* in Catilinam. Recensuit et Annotationibus illustrauit *Gottlieb* CORTIVS. Accedunt Fragmenta veterum Historicorum et *Constantius* FELICIVS *Durantinus* de Coniuratione Catilinae, *Lips. ap. Ioh. Frid. Gleditschii fil.* 1724, 4.

—— Belli Catilinarii et Iugurthini Historiae, *Edinburgi, Guilielmus* GED, *Aurifaber Edinensis, non typis mobilibus, vt vulgo fieri solet, sed Tabellis, seu Laminis fusis, excudebat*, 1739, 12.

—— Quae exstant, cum Notis integris GLAREANI, RIVII, CIACCONII, VRSINI, CARRIONIS, MANVTII, COLERI, *C.* et *A.* POPMAE, PALMERII, PVTSCHII, DOVZAE, GRVTERI, RVPERTI, GRASWINCKELII et *Iosephi* WASSE; atque selectis CASTILIONEI, ZANCHII, *I. Fr.* GRONOVII, *Iani* BROVKHVSII etc. Accedunt *Iulius* EXVPERANTIVS et PORCIVS *Latro*, vt et Fragmenta Historicorum, cum Notis integris *A.* POPMAE, COLERI,

RI, RVPERTI, WASSE, BROVKHVSII etc. cura *Sigeb.* HAVERCAMPI, Tomi II, *Amst. ap. Fr. Changuion etc.* 1742. 4. *maj. Voll. II.*

Nouvelle Traduction de SALLVSTE; *La Conjuration de Catilina contre la Republique Romaine, et la guerre de Jugurtha, Roy de Numidie, contre les Romains, par l'Abbé* LE MASSON, *Seconde Edition, à Paris, chez Nic le Clerc, 1716, 8.*

SALLVSTE *ou Histoires de la Coniuration de Catilina contre la Republique Romaine et de la guerre des Romains contre Jugurtha, traduites en François, on y a ajoûté la traduction de tous les morceaux, qui se trouvent en entier dans les Fragmens de cet Historien. Le tout accompagné de Dissertations et de Remarques critiques, historiques et geographiques. Par l'Abbé* THYVON, *à Paris, chez Huart, 1730, 8. Voll. II.*

C. Crispi SALLVSTII Fragmenta ex Libris VI Historiar. populi Rom.
v. cum aliis Fragment. Historicor. ad calcem Libri de Historia *Ant.* RICCOBONI, *Bas. 1579, 8.*

N. II.

SCRIPTA SALLVSTIVM ILLVSTRANTIA.

Cph. Ad. RVPERTI Obseruationes ciuiles, morales et grammatico-philologicae ad *C. Crispi* SALLVSTII Bellum Catilinarium, Iugurthinum, Fragmenta et Orationes de Republica ordinanda, *Norib. ap. Ioh. Dan. Tauberum, 1671, 8.*

Angeli Mariae PEVERATI Adnotationes in *C.* SALLVSTII Historiam de Coniuratione Catilinae et Bello Iugurthino, nec non Synopsis de Historia, *Ferrariae, typis Bernardini Pomatelli, 1731, 8.*

Frid. Chr. BAVMEISTERI Programma de Graecismis Scriptorum Romanor. speciatim SALLVSTII.
v. in *Eiusd.* Exercitationibus Academ. et Scholast. *Lips. 1741, 4. p. 240.*

T. Æ. W. S. Obseruationes criticae in SALLVSTIVM de Bello Catilinario et Iugurthino.
v. in Miscell. Obseruatt. in Auctor. Vol. VI, Tom. I, p. 305. Tom. II, p. 317.

Observations sur SALLVSTE *et sur* TACITE par *(Charles de St.* DENIS, *Sieur) de St.* EVREMONT.
v. Oeuvers de St. EVREMONT, *à Amst. 1726, 8. Tom. II, p. 431.*

§. XI.

C. IVLIVS CAESAR.

N. I.

EDITIONES.

C. Iulii CAESARIS Commentarii (cura *Ioh.* ANDREAE, Episcopi Aleriensis,) *Romae, in domo Petri de Maximis, 1469, fol. cum litteris initialibus auro et coloribus variis ornatis.*

— Iidem, cum *Raymundi* MARLIANI Indice vrbium, fluminum et locorum, *Venetiis, opera et impensis Octaviani Scoti, 1482, fol.*

— Iidem, cum Indice *Raym.* MARLIANI, *Venetiis, sumtibus Benedicti Fontana, 1499, fol.*

— Commentarii de Bello Gallico, ciuili Pompeiano, Alexandrino, Africano, Hispaniensi; Pictura totius Galliae; Nomina locorum, vrbium et populorum Galliae; Pictura Pontis in Rheno, Auarici, Alexiae, Vxellodum, Massiliae, *Venet. ap. Aldum*, 8.

* In fine quaedam deficiunt, vnde annus impressionis certo determinari non potest. Videtur tamen esse editio, quae Ao. *1513 apud Aldum* prodiit.

— Iidem, *Venetiis, in aedib. Aldi et Andreae Soceri, mense Ianuar. 1518, et Raym.* MARLIANI Index, *ibid. mense Nouembri, 1519*, 8.

— Iidem, collatis vetustis exemplaribus, tam scriptis, quam impressis, accurate emendati, cum pictura totius Galliae etc. per IVCVNDVM, *Veronensem*; Veterum Galliae locorum, populorum etc. descriptione et EVTROPII Epitome belli Gallici, ex SVETONII *Tranquilli* Monumentis, quae desiderantur, *Paris. ap. Mich. Vascosanum, 1543, fol.*

— Iidem, ad veterum, tam manuscriptorum, quam impressorum, exemplarium fidem accuratissime collati, cum EVTROPII Epitome belli Gallici et *Raym.* MARLIANI Indice, *Lugd. ap. Ioh. Frellonium, 1557*, 12.

— Iidem, cum Pictura totius Galliae, pontis in Rheno etc. *Raym.* MARLIANI Indice et Correctionibus *Pauli* MANVTII, *Venetiis, ap. Paul. Manutium, 1559*, 8.

* Huic Exemplo variae Lectiones ex Cod. MSto, qui *Cornel.* GVALTERII fuit, et editione Mediolanensi, de Ao. 1478 a manu erudita adscriptae sunt.

— Commentarii de Bello Gallico et ciuili *Eiusdem* Librorum, qui desiderantur, Fragmenta. Omnia nunc opera et iudicio viri docti emendata et edita, *Antv. ap. Cph. Plantinum, 1586*, 8.

— Quae extant.

v. inter Scriptor. Histor. Rom. *Aur. Allobr. 1609, fol. Tom. I, p. 717, seq.*

— Quae exstant, cum selectis *Variorum* Commentariis, quorum pleriq[ue] noui, opera et studio *Arn.* MONTANI. Accedunt Notitia Galliae et Notae auctiores ex Autographo *Iosephi* SCALIGERI, *Amst. ex offic. Elzeuiriana, 1661*, 8.

— Quae exstant, ex viri docti accuratissima recognitione. Accedit nunc vetus interpres Graecus librorum VII de bello Gallico, ex Bibliotheca *P.* PETAVII; Praeterea Notae, Adnotationes, Commentarii, partim veteres, partim noui. Editio olim adornata opera et studio *Gothofr.* IVNGERMANNI, nunc auctior et comtior, *Frf. typis Pauli Hummii, 1669*, 4.

— Quae extant, ex emendatione *Iosephi* SCALIGERI, *Roterod. ap. Regnerum Leers, 1700, 16.*

— Quae extant, accuratissime cum Libris editis et MSS. optimis collata, recognita et collecta. Accesserunt Annotationes *Sam.* CLARKE, Tabulis aeneis ornata, *Londini, sumtibus et typis Iacobi Tonson, 1712, fol. maj. Voll. II.*

— Quae extant, omnia, cum Animaduersionibus integris *Dion.* VOSSII, *Ioh.* DAVISII, *aliorum*que variis Notis, vt et qui vocatur *Iulius* CELSVS de Vita et rebus gestis *C. Iulii* CAESARIS. Ex Musaeo *Ioh. Geo.* GRAEVII. *Lugd. Bat. ap. vid. C. Butesteyn et Sam. Luchtmanns, 1713, 8. maj. Voll. II.*

— De Bellis, Gallico et ciuili Pompeiano, nec non *A.* HIRTII *aliorum*que de bellis, Alexandrino, Africano, et Hispaniensi, Commentarii, ad MSStorum fidem expressi, cum Notis integris *Dionysii* VOSSII, *Ioh.* DAVISII et *Sam.* CLARKII, cura et studio *Franc.* OVDENDORPII, qui *suas* animaduersiones

nes

nes ac varias Lectiones adiecit, *Lugd. Bat. ap. Sam. Luchtmans, 1737, 4.*

—— Quae extant, omnia, Italica versione e MS. Codice ad hodiernum Stilum accommodata, Tabulis aeneis quam plurimis, vel Historiam, vel Geographiam, exhibentibus; Notis tum variorum ex Hollandica, Anglicaque Editionibus, tum in vsum Delphini, tum suis, altero Tomo reperiendis, auxit *Hermolaus* ALBRITIVS, vniuersalis Liter. Societatis Albritianae Conditor, *Venetiis, Decreto et aere eiusdem Societatis, 1737, fol.*

—— Eadem. Notas et Animaduersiones addidit *Tho.* BENTLEIVS. Accessere Coniecturae et Emendationes *Iac.* IVRINI, *Lond. sumt. Guil. Innys, 1742, 8. maj.*

—— Libri VII de bello Gallico, Graece redditi, cum *Gothofr.* IVNGERMANNI Notis in interpretem Graecum.

v. in *Gothofr.* IVNGERMANNI Editione Operum *C. Iul.* CAESARIS, *Frf. 1669, 4.*

Commentarii di C. Iul. CESARE *tradotti in volgare per* Agostino ORTICA *della Porta Genovese*, in Venetia, *per Iacopo Penzio da Lecho, 1517, 8.*

I. Commentarii di C. Giulio CESARE, *con le Figure in Rame degli alloggiamenti, de fatti d' arme, delle circonvallationi delle Citta etc. fatte da* Andrea PALLADIO, *in Venetia, appr. Girol. Foglietti, 1618, 4.*

De' Commentarii di C. Giulio CESARE *nuova versione Italiana.*

v. supra Editionem CAESARIS, *Venet. 1737, fol.*

Les Commentarios de Gayo Iulio CESAR *traduzidos en Castellano por* Frey Diego LOPEZ *de Toledo, Commendador de Castilnovo, de la Orden de Alcantara. Annadido un Argumento de las guerras de Francia, y una declaracion de su diuision para concordar a* CESAR *con otros Autores*, en Madrid, *por la Viuda de Alonso Martin, 1621, 4.*

La Guerre des Suisses, traduite du I Livre des Commentaires de Iule CESAR par LOVYS *XIV, Dieu donné, Roy de France et de Navarre*, a Paris; *de l' imprimerie Royale, 1651, fol. avec fig.*

Les Commentaires d' CESAR *de la Traduction de* Nic. PERROT, Sieur d' ABLANCOVRT, *Edition nouvelle, revuë et corrigée*, a Amst. *chez Pierre Mortier, 1708, 12.*

Les Commentaires de CESAR, *d' une Traduction toute nouvelle, Tom. I, II*, A la Haye, *chez Iean Swart*, 1743, *12 avec fig. Voll. II.*

IVLIVS *der erste Römische* KAISER *von seinem Leben und Kriegen, erstmals aus dem Latein in teutsch gebracht, und mit andrer Ordnung der Capittel una vil Zusetz nüw getruckt*, Strasb. *durch Iohann Grüninger, 1508, fol.*

N. II.

SCRIPTA C. IVL. CAESAREM ILLVSTRANTIA.

Henr. (LORITI) *Glareani* in *C. Iul.* CAESARIS Commentarios de Bello Gallico et ciuili Adnotationes, *Frib. Brisg. exc. Ioh. Faber, Emmeus, 1538, 8.*

Ioh. Iac. BECHLERI Biga quaestionum historicarum ex Commentariis CAESARIS deprompta, *Witteb. 1690, 4.*

Eclairciffement sur quelques Passages des Commentaires de CESAR.

v. Dissertations sur divers sujets d' Antiquité, a Paris, *1706, 12. p. 49. suiv.*

Lamb.

Lamb. BOS Animaduersiones ad *C. Iul.* CAESAREM.

- v. cum *Eiusd.* Animaduers. in Scriptor. Graec. *Franekerae, 1715, 8.*

I. C. H. Emendationes aliquot criticae in *Iul.* CAESARIS Libris de Bello Gallico tentata.

v. in Miscellan. Lipsiens. Nov. Tom. II, Part. II, p. 304, seq. et Tom. III, Part. II, p. 329, seq. Part. IV, p. 650, seq.

S. P. RIST *Probe einiger Verbesserungen in* Iulii CAESARIS Commentariis Belli Gall. et ciuil.

S. *in der Hamburg. vermischten Bibliothec*, Vol. III, p. 419.

Elegantiae Latinitatis Caesarianae, ex *C. Iulii* CAESARIS Commentariis collectae, Auctore *Casp.* SVEVO, *Witteb. 1568, 8.*

ANONYMI *Coniecture, sur quelques difficultés, qui se trouvent dans les premiers chapitres des Commentaires de* CESAR.

v. *dans les Memoir. de Trevoux, 1713, Juillet, pag. 1230.*

—— *The Same Conjecture, translated into English.*

v. *in the Memoirs of Litterature, Vol. III, Aug. 1713, pag. 233 - 238.*

§. XII.

T. LIVIVS.

N. I.

DECADES, QVAE EXSTANT.

T. LIVII Decades Historiarum. In fine legitur: *Has* Titi LIVII *Decades, a* Luca PORRO *quam diligentissime recognitas*, Tarnisii, *Ioh. Vercellensis impressit, 1485, fol.*

—— Eaedem. In fine legitur: *Impressit Vldericus Sinzenzeler impensis Alexandri Minutiani; ex quo emendato exemplari, si cum caeteris conferes, quam facillime intelliges candidissime Lector: cui etiam librariorum culpam, quantum licuit, idem Alexander praestare conatus est: Mediolani, pridie quam Lud. M. S. F. Anglus Princeps Sapientissimus huius inclyti imperii Sceptrum et Ducalia insignia a Maximiliano Imperatore per legatum acciperet, Anno salutis MCCCCLXXXXV. Die XV. Maii, fol.* prima libri pagina litteraeque initiales auro et coloribus variis largiter sunt ornatae.

—— Eaedem, *Venetiis, per Phil. Pincium summa cura et diligenti studio impressae, 1495, fol. cum fig. ligno incis.*

—— Eaedem, *Venetiis, per Geo. de Rusconibus, Mediolanensem, 1501, fol.*

—— Quae extant, Decades, ad decem diuersa exempla acri iudicio repositae; Cum Indice literaria serie, etiam in Epitomen *L.* FLORI, adiectis pluribus intermissis rursus ab ASCENSIO collecto; Cum praenotamentis, regulis et omnium vocum constructionibus; Cum *L.* FLORI Epitome recognita et *Marci Antonii* SABELLICI annotationibus diligenter recognitis. In fine legitur: *Ex aedibus Ascensianis longe accuratiore, quam pridem, vigilantia, collato videlicet exemplari cum decem venerandae vetustatis Codicibus, et non oscitantis iudicio recognito atque plus quam sexcentis locis illustrato in illustri Parrhisiorum Academia rursus opera et accuratione Ascensiana, 1516, fol.*

T. LI-

T. LIVIVS, *Patauinus* Hiſtoricus, duobus Libris auctus, cum *L.* FLORI Epitome, Indice copioſo et Annotatis in Libros VII Belli Maced. *Moguntiae, in aedibus Ioh. Scheffer*, 1518, *fol.*

—— Decas prima, tertia, quarta, in qua, praeter fragmenta III et X libri, quae in Germania nuper reperta, hic etiam continentur: Epitome ſingulorum librorum XIV Decadum; *L.* FLORI compendium earundem: POLYBII Lib. V, de rebus Romanis, Latinitate donati a *Nic.* PEROTTO, *Venetiis, in aedibus Aldi et Andreae Soceri, Decas I, menſe Decembri*, 1518, *Dec. III, menſe Febr.* 1519, *Dec. IV, menſ. Nouemb.* 1520, 8. Voll. IV.

* Deficiunt adhuc quaedam ad hanc Editionem; POLYBIVS enim hic promiſſus in III hiſce Decadibus non comparet.

—— quae manifeſto exſtant, librorum Decades, cum nuper in Germania inuentis quibusdam fragmentis, Indice non ad faſtidium vsque longo, *L.* FLORI Epitome, *M. Antonii* SABELLICI adnotatis, et *Iod.* BADII *Aſcenſii* de hiſtorico decoro regulis et vocabulorum non omnibus notorum interpretatione, *ſub praelo Aſcenſiano*, 1531, *fol.*

—— Decades tres cum dimidia, emaculatiores, et nunc demum ad vetera Exemplaria collatae, cum *Beati* (BILDII) *Rhenani* et *Sigism.* GELENII Annotationibus, et Chronologia *Henr.* (LORITI) *Glareani*, ab *ipſo* recognita et aucta, *Baſ. ex offic. Frobeniana*, 1535, *fol.*

—— Decades III cum dimidia, emaculatiores, et nunc demum ad vetera exemplaria collatae, cum *Beati* (BILDII) *Rhenani* et *Sigism.* GELENII Annotationibus, et Chronologia *Henr.* [LORITI] *Glareani*, ab *ipſo* recognita et aucta, *Baſ. per Ioh. Heruagium*, 1543, *fol.*

—— Hiſtoriarum Libri.

v. inter Hiſtoriae Rom. Scriptores, *Aur. Allobr.* 1609, *fol.* Tom. I, p. 1, ſeq.

—— Hiſtoriarum quod extat, cum perpetuis *Caroli* SIGONII et *Ioh. Frid.* GRONOVII Notis. *Iac.* GRONOVIVS probauit *ſuas*que et *aliorum* Notas adiecit, Tomi III, *Amſt. ap. Dan. Elſeuirium*, 1679, 8. *Voll. III.*

—— Hiſtoriarum quod exſtat, cum integris *Ioh.* FREINSHEMII Supplementis emendatioribus, et ſuis locis collocatis, Tabulis geographicis et copioſo Indice. Recenſuit et Notulis auxit *Ioh.* CLERICVS, Tomi X, *Amſt. ap. Henr. Wetſtenium*, 1710, 8. *Voll. X.*

—— Hiſtoriarum Libri, qui exſtant. Interpretatione et Notis illuſtrauit *Ioh.* DVIATIVS, in vſum Delphini, et Librorum omnium deperditorum integra Supplementa *Ioh.* FREINSHEMII. Acceſſere in hac Editione noua *Ioh.* CLERICI Notae, Tomi VI, *Venetiis, ap. Car. Bonarrigum*, 1714 – 1715, 4. *maj. Voll. VI.*

—— Hiſtoriarum ab vrbe condita Libri, qui ſuperſunt, XXXV, cum Supplementis Librorum amiſſorum, a *Ioh.* FREINSHEMIO concinnatis. Recenſuit et Notis illuſtrauit *I. B. L.* CREVIER, Tomi V, *Pariſiis, ſumt. Gabr. Franc. Quillau et Ioh. Deſaint*, T. I, 1735, II, 1736, III, 1738, IV, 1739, V, 1741, 4. *maj. Voll. V.*

—— Hiſtoriarum ab vrbe condita Libri, qui ſuperſunt, omnes, cum Notis integris *Laur.* VALLAE, *M. Ant.* SABELLICI, *Beati* (BILDII) *Rhenani, Sigism.* GELENII, *Henr.* LORITI, *Glareani, Car.* SIGONII, *Fului* VRSINI, *Franc.* SANCTII, *Ioh. Frid.* GRONOVII, *Tan.* FABRI, *Henr.* VALESII, *Iac.* PERIZONII, *Iac.* GRONOVII, excerptis *Petri* NANNII, *Iuſti* LIPSII, *Fr.* MODII, *Iani* GRVTERI, nec non ineditis *Iani* GEBHARDI, *Car. Andr.*

And. DVKERI, et *aliorum*, curante *Arn.* DRAKENBORCH, qui et *suas* adnotationes adiecit. Accedunt Supplementa deperditorum *T.* LIVII Librorum, a *Ioh.* FREINSHEMIO concinnata, *Lugd. Bat. ap. Sam. Luchtmans*, Tom. I et II, *1738*, III, *1740*, IV, *1741*, V, *1743*, VI, *1744*, VII, *1746*, *4. maj. Voll. VI.*

Histoire Romaine de Tite LIVE, *nouvellement traduite de Latin en François, par* Antoine de la FAYE, *à Geneve, par Iac. Stoer, 1582, fol.*

Les Decades de Tite LIVE, *avec les Supplemens de* I. FREINSHEMIVS, *nouvellement augmentées d'un Abregé chronologique, mises en François par* P. du RYER, *de l'Academie Françoise, VIII Tomes,* à Amst. *chez Iean Rips, 1696, 12. Voll. VIII.*

T. LIVII Römische Historie, *Gedruckt und geendet in der löblichen Statt Mentz durch Vleyss* Iohann SCHOEFFERS, *Buchdrucker daselbst uff Sant Bartholomeus Abent nach Christi Geburt, Tausent Fünff Hundert und Vierzehen jare, fol. mit Holtzschnitten.*

Titi LIVII *dess aller redtsprechsten und Hochberümptesten Geschichtschreibers Römische Historien, mit etlichen newen translation auss dem Latein, so kurz verschinen Iaren zu Meyntz im Hohen Thumbstifft, sampt nun den vierdten Theyl der Römischen Historien aus fünf Lateinischen Büchern* LIVII, *jetzt newlich im Closter (Lorss genant) erfunden, gemeynen nutz zu gut hie zugethon, im M. D. XXXIII jar verteutscht*, zwey *durch* Nicolaum CORBACHIVM, *die andre drey durch* Iacobum MICYLLVM etc. *Gedruckt zu Meyntz durch Ivonem Schöffer, 1533, fol. mit Holtzschnitten.*

N. II.

PARTES SEPARATIM EDITAE ET SVPPLEMENTA.

T. LIVII Decadis primae Liber primus, *Lips. ap. Iac. Thanner, 1517, 4.*

T. LIVII Historia de Origine ac turpitudine Bacchanaliorum, ex Decad. IV, Libro IX.

v. in CLAVSINGII Iure publico Romano, Tomo IV, p. 175, seq.

Fragmentum ex *T.* LIVII Lib. XVI, de primo Bello Punico, a *Matthaeo* KLOCKIO repertum in Monasterio Salernitano.

v. *Histoire de l'Acad. des Inscriptions, Tome V*, p. 106, *Edit. d'Amst.*

Reflexions sur le fragment precedent attribue a Tite LIVE.

v. *ibid.* p. 111, et suiv.

N. III.

SCRIPTA LIVIVM ILLVSTRANTIA.

Marcelli DONATI Dilucidationes in *T.* LIVIVM.

v. inter *Eiusd.* Scholia, s. Dilucidationes in Historiae Rom. plerosque Scriptores, *Veronae, 1656, 4.* p. 1, seqq.

Car. SIGONII Scholia in T. LIVIVM.

v. in SIGONII Opp. *Mediolani, 1732, fol.* Tom. III, p. 637.

—— Chronologia in T. LIVII Historias. Adiecta est Tomo I LIVII, ex recens. GRONOVII, *Amst. 1679, 8.*

—— Eadem, cum ipsius *Car.* SIGONII Scholiis, et D. *Ios. Mariae* STAMPA in eandem chronologiam et Scholia Adnotationibus.

v. in

v. in SIGONII Opp. Tom. III, p. 981, seq. et in Editione LIVII *Drakenborchiana*, Tom. VII, p. 82.

— Liuianorum Scholiorum aliquot Defensiones aduersus GLAREANVM et ROBORTELLVM.

v. ad calcem Tomi I Editionis *Gronovianae* LIVII, et in Editione *Drakenborchiana*, Tom. VII, p. 93.

— Eaedem, ex recensione *Ios. Mariae* STAMPA.

v. in SIGONII Opp. To. III, p. 1010, seq.

Gabr. FAERNI Epistola Italice scripta, continens Censuram emendationum Livianarum *C.* SIGONII, ao. 1557.

v. in LIVIO *Drakenborchii*, Tom. VII, p. 245.

Car. SIGONII ad Epistolam FAERNI Responsio.

v. in LIVIO *Drakenborchii*, Tom. VII, p. 249.

Bened. AVERANII in *Titum* LIVIVM Dissertationes XXI.

v. in *Bened.* AVERANII Opp. *Florent.* 1717, *fol.* T. II, p. 1, seq.

Iac. GRONOVII Epistolae, in quibus multa *T.* LIVII loca geographica emendantur et illustrantur.

Adiectae sunt GRONOVII Editioni LIVII, in calce Tomi III, et Editioni DRAKENBORCHII, T. VII, p. 118.

Lamb. BOS Animaduersiones ad LIVIVM.

v. cum *Eiusd.* Animaduersion. in Scriptor. Graec. *Franekerae*, 1715, *8.*

Cph. Aug. HEVMANNI Emendationes LIVII.

v. in *Eiusd.* Sylloge Dissertationum, T. I, Part. II, p. 487.

— Emendationes plurium Locorum LIVII et QVINTILIANI.

v. in IKENII Symbolis Litterar. Tom. I, Part. IV, p. 403, *Bremae*, 1744, *8.*

Alb. Diter. TREKELL *zufaellige Gedancken über einige Stellen des* T. LIVII.

S. *in der Hamburg. vermischten Biblioth. Vol. I*, p. 150-156, et p. 681-689, *Vol. III*, p. 323-329 et 606-618.

* * *

Laur. VALLAE Emendationes VI Librorum *T.* LIVII de secundo Bello Punico.

v. inter *Laur.* VALLAE Lucubrationes, *Lugd. ap. Seb. Gryph.* 1532, *8.* p. 727, seq.

Nic. MACHIAVELLI *Discorsi sopra la prima Deca di* T. LIVIO.

v. *nell' Opere di* MACHIAVELLI, à Haya, 1726, *8.* Parte III.

Erh. REVSCHII Exercitatio de Reipublicae Romanae ortu sub Aenea ad *T.* LIVII Lib. I, cap. II, *Altorfii*, 1711, *4.*

Geo. Sigism. GREENII Diss. de nata e terra prole ad *T.* LIVII Hist. R. Lib. I, Cap. VIII, *Misenae*, 1741 *4.*

Laur. VALLAE Disputatio de Tarquiniis, aduersus LIVIVM, Lib. I, Cap. XLVI.

v. in LIVIO DRAKENBORCHII Tom. VII, p. 150.

Iean Bapt. *de la* CVRNE de SAINTE PALAYE *Observations sur quelques Chapitres du II Livre de la premiere Decade de* T. LIVE.

v. *Memoires de l'Academie des Inscriptions*, T. XI, p. 562. *Edit. d'Amst.*

Latini LATINII Elucidatio loci LIVII de Salis venditione Dec. I, Lib. II, init.

v. in *Latini* LATINII Epistol. Tom. I, p. 382-385. *Romae*, 1659, *4.*

Ioh. Sam. MVLLERI Disquisitio de patrio I. Bruti animo, ad locum LIVII Lib. II, Cap. V.

S. *in der Hamburg. vermischten Biblioth.* Vol. I, Part. V, p. 751.

Ioh. Aug. ERNESTI Obseruatio ad LIVII Lib. II, Cap. XVI.

v. in Miscellan. Lipsiens. Nov. Tom. II, Part. III, p. 495-497.

Frid. Otton. MENCKENII ad locum LIVII Lib. V, Cap. 33, Obseruatio.

v. in Miscellan. Lipsiens. Nov. Vol. V, Part. III, p. 504-521.

Iean DOVIAT *Lettre touchant un passage contesté de* Tite LIVE *Lib. VIII, Cap. 24.*

v. *dans le Journal des Savans, Decemb. 1685*, p. 520-523.

Gottl. Erdm. ZEIBICHII de Ioue Vicilino ad LIVII XXIV, 44. Quaestio coniecturalis.

v. in Miscellan. Lipsiens. Nov. Vol. IV, P. II, p. 313-365.

Frid. Otton. MENCKENII Symbola critica ad LIVII Lib. XXVII, Cap. VIII, et Lib. XLII, Cap. XXXII.

v. in Miscellan. Lipsiens. Nov. Vol. IV, P. I, p. 162-170.

Ism. BVLLIALDI Epistola de defectu Solis, cuius meminit LIVIVS Lib. XXXVIII. Adiecta est Tomo III LIVII, ex recens. GRONOVII, *Amst.* 1679, 8. et LIVIO DRAKENBORCHII, Tom. VII, p. 191.

I. A. F. *Untersuchung einer Stelle des* LIVIVS Lib. III, Cap. 41.

S. *in der Hamburg. vermischten Biblioth.* Vol. I, P. II, p. 203.

Annotationes prolixiores variorum ad LIVII Lib. XXXIX, Cap. XIX.

v. in LIVIO DRAKENBORCHII, Tom. VII, p. 218, seqq.

* Scripta de LIVII fide, stilo, et aliis, ad eum pertinentibus, quaerenda sunt infra, Part. II, Libro VI, inter Scriptor. Vitar. particular. sub Artic. LIVIVS.

§. XIII.

P. VIRGILIVS MARO.

N. I.

OPERA IVNCTIM EDITA.

P. VIRGILII *Maronis* Opera, cum Commentariis SERVII *Mauri Honorati*, *Brixiae, per Iac. Britannicum, Brixianum, 1485, fol.*

—— Opera, cum SERVII *Mauri Honorati, Aelii* DONATI, *Cph.* LANDINI atque *Dom.* CALDERINI Commentariis, *Nurnb. impensis Anthonii Koberger, 1492, fol.*

—— Opera, cum quinque vulgatis Commentariis, expolitissimisque figuris atque imaginibus per *Sebast.* BRANT superadditis, exactissimeque reuisis et elimatis. In fine legitur: *Impressum regia in ciuitate Argentinensi, ordinatione, elimatione ac relectione Sebastiani Brant, operaque et impensa non mediocri magistri Iohannis Grieninger, 1502, fol. cum fig.*

—— Opera, quaecunque exstant, et in hacc Annotationes, Commentariaque, complurium doctissimorum virorum; In Bucolica et Georgica SERVIVS, DONATVS, MANCINELLVS, BEROALDVS; In Aeneida, SERVIVS, *Domitius* CALDERINVS, *Augustinus* DATH. BEROALDVS, ASCENSIVS, *Venetiis, in aedib. Alexandri Paganini, 1515, fol.*

—— Bucolica, Georgica, Aeneis, cum SERVII Commentariis; Adduntur PROBI et MANCINELLI in Bucolica et Georgica Commentarii et DONATI in Aeneida fragmenta, cum *Ioh.* PIERII *Valeriani* castigationibus, et *Iodoci* BADII *Ascensii* Expositione; Adduntur post Georgica omnia, quae reperiri potuerunt, VIRGILII Opuscula; Additurque VIRGILII duodecimo tredecimus *Maphei* VEGII, item multa *Cph.* LANDINI et *Phil.* BEROALDI scitu dignissima, *Paris. per Petrum Vidovaeum, 1529, fol. cum fig.*

—— Opera, vna cum Opusculis, quae eius nomine circumferuntur, omnibus. Omnia ad castigatissimorum exemplarium

rium fidem emendata, *Lugd. ap. Sebast. Gryphium*, 1555, 12.

—— Bucolica, Georgica, Aeneis, doctissimorum virorum notationibus illustrata, opera et industria *Ioh. a* MEYEN, *Venet. ap. Aldum*, 1576, 8.

—— Bucolica, Georgica, et Aeneis, *Nic.* ERYTHRAEI opera in pristinam lectionem restituta, et ad rationem *eius* Indicis digesta, additis *eiusdem* ERYTHRAEI Scholiis, cum Praefatione *Frid.* SYLBVRGII, *Frf. ap. hered. Andr. Wecheli*, 1583, 8.

—— Opera omnia: Bucolica, Georgica, Aeneis, Ciris, et Culex, cum Commentario *Frid.* TAVBMANNI, curante et edente *Chr.* TAVBMANNO, filio, *Witteb. ap. Zachar. Schurerum*, 1618, 4.

—— Opera, Argumentis, Explicationibus, Notis illustrata a *Ioh. Ludov. de la* CERDA. Accessit ad calcem Aeneidos Index *Nic.* ERYTHRAEI, *Lugd. sumt. Horatii Cardon*, 1612-1619, *fol. Voll. III.*

—— Opera.

v. in Corpore Poëtar. Latinor. *Aur. Allobr.* 1640, 4. *Tom. I.*

—— Opera, cum veterum omnium Commentariis et selectis recentiorum Notis. [Opera *Corn.* SCHREVELII,] *Amst. ex offic. Abr. Commelini*, 1646, 4.

L'Opere di VIRGILIO Mantoano, *cioè la Bucolica, la Georgica, e l Eneide, commentate in lingua volgare Toscana da* Giovanni FABRINI da Fighine, *da* Carlo MALATESTA *da* RIMENE, *et da* Filippo VENVTI, da Cortona. *Con ordine, che l' Expositione volgare dichiara la Latina, e la Latina la volgare. Nouvamente stampate et corrette*, in Venetia, *appresso li Guerigli*, 1654, *fol. con fig.*

* Caue, putes, ipsum VIRGILII textum Italice redditum hic exhiberi, quippe Commentarii adiecti tantum ista lingua scripti sunt, ideoque haec editio inter Versiones VIRGILII non fuit referenda.

—— Opera. Interpretatione et Notis illustrauit *Car.* RVAEVS, *Soc. Iesu*, in vsum Delphini, *Amst. iuxta Exemplar Parisinum*, 1690, 4.

—— Bucolica, Georgica, et Aeneis, ad optimorum Exemplarium fidem recensita, *Cantabr. typis Academicis*, *impens. Iac. Tonson*, 1701, 4. *maj.*

—— Opera: *Nic.* HEINSIVS e Membranis compluribus, iisque antiquissimis, recensuit, *Vltraj. ap. Guil. van de Water*, 1704, 12.

—— Opera.

v. inter Opera et Fragmenta Veter. Poëtar. Latinor. a *Mich.* MAITTAIRE edit. *Lond.* 1713, *fol.*

—— Operum Editio noua, caeteris omnibus emendatior, *Paris. ap. Ioh. Barbou*, 1714, 8. *cum fig.*

—— Opera, [ex recensione *Mich.* MAITTAIRE, cum variantibus Lectionibus duarum antiquissimarum Editionum,] *Lond. ex offic. Iac. Tonson et Ioh. Watts*, 1715, 12.

—— Opera, cum integris Commentariis SERVII, PHILARGYRII, PIERII. Accedunt SCALIGERI et LINDENBROGII Notae ad Culicem, Cirin, Catalecta. Ad Codicem MS. Regium Parisiensem recensuit *Pancr* MASVICIVS, cum Indicibus absolutissimis et figuris elegantissimis, Tomi II, *Leouardiae, exc. Franc. Halma*, 1717, 4. *maj. Voll. II.*

—— Opera: Bucolica, Georgica, Aeneis, Culex, Ciris, Moretum, vna cum versione Italica.

v. in Corpore Poëtar. Latinor. veter. *Mediolani*, 1731, *seq.* 4. *Tomo V, VI, VII.*

* Cum Interpretatio haec Italica diuersos habeat Auctores, singula VIRGILII Scripta inferius paullo inter Versiones indicantur.

P. VERGILII *Maronis* Codex antiquissimus, a *Rufio Turcio* APRONIANO distinctus et emendatus, qui nunc Florentiae in Bibliotheca Mediceo-Laurentiana adseruatur, bono publico typis descriptus, [cura *Petri Franc.* FOGGINII,] *Florentiae, typis Mannianis, 1741, 4.*

—— Bucolica, Georgica, et Aeneis, ex recensione *Alex.* CVNINGAMII, *cuius* Emendationes subiiciuntur, *Edinb. ap. G. Hamilton et I. Balfour, 1743, 12.*

—— Opera, cum integris et emendatioribus Commentariis SERVII, PHILARGYRII, PIERII. Accedunt *Fului* VRSINI, *Geo.* FABRICII, *Franc.* NANSII, *Ioh.* MVSONII, *Tanaq.* FABRI, et *aliorum*, ac praecipue *Nic.* HEINSII Notae, nunc primum editae: Quibus et *suas* in omne Opus Animaduersiones, et variantes in SERVIVM Lectiones addidit *Petr.* BVRMANNVS. Post *cuius* obitum interruptam Editionis curam suscepit et adornauit *Petr.* BVRMANNVS, iunior, Tomi IV, *Amst. sumtib. Iac. Wetstenii, 1746, 4. Voll. IV.*

L'Opere di VIRGILIO *cioè: La Georgica, tradotta da* Bernardino DANIELLO; *La Bucolica, tradotta da* Andrea LORI; *L'Eneide, tradotta dal Commendatore* Annibal CARO; *La zenzara, L'Allòdola e l'Agliata, tradotte da* PARMINDO Ibichense, *Pastore Arcade.*

v. in Corpore omnium veter. Poëtar. Latinor. cum Italica versione editor. *Mediolani, 1731, seqq. 4. Tomo V, VI, VII.*

Las Obras de Publio VIRGILIO Maron, *traduzidas en prosa Castellana por* Diego LOPEZ, *Natural de la villa de Valencia, Orden de Alcantara, y Preceptor en la Villa de Olmedo. Con Commento y Annotaciones donde se declaran las Historias y Fabulas y et sentido de los versos difficultosos,* en Lisboa, *por Antonio Alvarez, 1620, 4.*

Les Oeuvres de VIRGILE, *translatées de Latin en François, et nouvellement imprimées vüës et corrigées,* à Paris, *par Jacque le Messier, 1532, fol. avec fig.*

Les Oeuvres de VIRGILE, *traduites en prose, enrichies de Figures, Tables, Remarques, Commentaires, Eloges et Vie de l'Autheur; Avec une Explication geographique du Voyage d'Enée et de l'ancienne Italie, et un abregé de l'Histoire divisé en trois Livres, contenant ce qui s'est passé de plus memorable depuis l'embrasement de Troye, jusques a l'Empire d'Auguste. Par* Michel de MAROLLES, à Paris, *chez Toussaint Quinet, 1649, fol.*

Les Oeuvres de VIRGILE, *Traduction nouvelle, avec des Notes critiques et historiques, par le* P. François CATROV, Jesuite, *VI Tomes,* à Paris, *chez J. Barbou, 1716, 8. avec fig. Voll. VI.*

Les Oeuvres de VIRGILE, *Traduction nouvelle, le Latin à coté, avec des Notes historiques et geographiques. Par l'*Abbé de la LANDELLE de S. Remy, *IV Tomes,* à Paris, *chez J. Barbou, 1736, 8. Voll. IV.*

N. II.

BVCOLICA ET GEORGICA.

P. VIRGILII *Maronis* Bucolica et Georgica, cum Commento familiari, *Paris. impressa per Felicem Balligault, sine anno, 4.*

* Debuerunt etiam ex eadem officina prodire reliqua VIRGILII Opera; nam in fine Commentarii dicitur: *quos quatuor libros georgicorum et Bucolica in hoc Volumine a libris Aeneidos separaui;* an vero prodierint, haud liquet.

— Vni-

— Vniuersum Poëma, exactissime castigatum, cum SERVII integra expositione, PROBI et *Ioh.* VIVIS in Eclogas Allegoriis, *Iod.* WILLICHII super Georgica explanatione. Accessere *Ludov. Caelii* RHODIGINI, *Luc. Ioh.* SCOPPAE, *Iac.* CONSTANTII, *Franc.* CAMPANI, *Iac.* CRVCII, et *alterius docti*, Lucubrationes et Annotationes in loca difficiliora; Addita quoque sunt Argumenta sub elegantissimis Librorum figuris, et in margine ex *Nonio* MARCELLO vocum Virgilianarum Expositiones: Omnes praeterea varietates Lectionum, cum a *Ioh.* PIERIO, tum ab *aliis* doctissimis viris obseruatae, *Venetiis, ap. Hieron. Scotum*, 1544, *fol.*

Non omnia VIRGILII Opera, sed Bucolica tantum et Georgica, hic continentur.

— Eclogae X.

v. inter Scriptor. Rer. bucolicar. *Frf.* 1539, 8.

— Eclogae IX, cum Notis *Tho.* FARNABII.

v. inter *Ioh.* VORSTII Poëmata selecta veter. Poëtar. Latin. *Lips.* 1675, 8. *p.* 10, *sq.*

— Bucolica, *Petri* RAMI praelectionibus exposita, quibus Poëtae Vita praeposita est. Editio secunda, *Paris. ap. Andr. Wechelum*, 1558, 8.

— Georgica, *Petri* RAMI praelectionibus illustrata, *Paris. ap. Andr. Wechel*, 1556, 8.

La Georgica di VIRGILIO, *nuovamente di Latina in Toscana favella, per* Bernardino DANIELLO *tradotta e commentata*, in Vinegia, *per Giov. de Farri*, 1545, 4.

* Eandem Interpretationem vide supra inter Versiones omnium VIRGILII Operum.

Traduction des Ecloges de VIRGILE, *avec des Notes critiques et historiques*, à Paris, *chez Jacques Etienne*, 1708, 12.

P. VIRGILII *Maronis* Pollio, Ecloga IV, Graece versa ab EVSEBIO, cum Notis.

v. inter *Mich.* MAITTAIRE Miscellanea Graecor. aliquot Scriptor. Carmina, *Lond.* 1722, 4. *pag.* 138.

— Eadem Ecloga, Graecis versibus reddita a *Dan.* HALSVORTO.

v. ibid. pag. 143.

VIRGIL's *Fifth Ecloge, translated by* Richard DVKE.

v. Poems by the Earl of ROSCOMON, *Lond.* 1717, 8. *p.* 401.

VIRGIL's *Sixth Eclogue, translated by the* Earl of ROSCOMON.

v. Poems by the Earl of ROSCOMON, *pag.* 59.

— *The same Eclogue, by* Iohn DRYDEN.

v. ibid. pag. 79.

— Ecloga X, Dorice versa a *Iosepho* SCALIGERO.

Accessit *Dan.* HEINSII Emendationibus et Notis in THEOCRITVM, *ap. Commelinum*, 1603, 8.

— Eadem, Dorice reddita a *Dan.* HEINSIO.

vid. ibidem.

N. III.

AENEIS SEPARATIM EDITA.

P. VIRGILII *Maronis* Aeneis, cum SERVII Commentariis, *Phil.* BEROALDI Annotationibus, *August.* DATHI introductione, et *Iod.* BADII *Ascensii* elucidatione. Accessit *Maphei* VEGII Liber additius cum Ascensianis Annotationibus, *Lugd. exc. Iac. Sacon, impens. Ciriaci Hochberg*, 1517, *fol. cum fig.*

— Eadem, cum *Lamb.* HORTENSII Enarrationibus in Libros Aeneidos omnes, *Bas. per Ioh. Oporinum et Henr. Petrum*, 1559, *fol.*

— Aenei-

— Aeneidos Lib. I, II.

v. inter *Ioh.* VORSTII Poëmata selecta veter. Poëtar. Latinor. *Lipf. 1675, 8. p. 30, sqq.*

Le VIRGILE *travesty en vers burlesques de* Paul SCARRON, *suivant la Copie de Paris, 1651, 12.*

Sunt tantum Libri V priores Aeneidos.

— Le même, *revû et corrigé, II Tomes, à Amst. chez R. et G. Wetstein, 1712, 12. avec fig. Voll. II.*

— *La Suite, ou Tome III du* VIRGILE *travesty de* Paul SCARRON, *par Messire* Iacques MOREAV, *à Amst. chez P. Mortier, 1706, 12.*

P. VIRGILII *Maronis XII Bücher Aeneidos, von den Geschichten und gewaltigen Thaten des Trojanischen Helden Aeneae etc. in artliche teutsche Reimen gebracht von* Mag. Iohann SPRENGEN, *Augspurg, durch Christ. Mangen, 1610, fol.*

* *Ist* Ioh. SPRENGS *Uebersetzung der Ilias* HOMERI, *so eben daselbst edirt, beygefügt.*

— *Aeneis, in ungebundne Hochteutsche Rede übersetzt von* Ioh. VALENTIN, *Franckfurth, bey Ioh. Beyer, 1660, 8.*

— *Aeneis, ein Heldengedicht, in eben so viel deutsche Verse übersetzt durch* Ioh. Cph. SCHWARTZ, *II Theile,* Regensburg, *bey H. G. Zunckel, 1742, 8. maj. Voll. II.*

N. IV.

SCRIPTA VIRGILIO SVPPOSITA.

[VIRGILII Catalecta, f. Appendicem, vide supra inter Collectiones Poëtar. Latinor.]

P. VIRGILII *Maronis* Culex, cum Notis *Iof.* SCALIGERI, et *Frid.* LINDENBRVCH.

v. in Appendice VIRGILII, *Lugd. Bat. 1595, 8.*

— Idem.

v. inter *Petri* PITHOEI Epigrammata vetera, *Lugd. 1596, 8. p. 163.*

— Idem, cum Commentario *Frid.* TAVBMANNI, *Witteb. ap. Paul. Helwichium, 1609, 8.*

— Idem.

v. in DORNAVII Amphitheatro Sapientiae Socraticae iocoseriae, *Hanov. 1619, fol.* Tom. I, p. 113.

P. VIRGILII *Maronis* Ceiris, cum Commentario *Iof.* SCALIGERI, et *Frid.* LINDENBRVCH.

v. in Appendice VIRGILII, *Lugd. Bat. 1595, 8.*

— Idem poëma.

v. inter *Petri* PITHOEI Epigrammata vetera, *Lugd. 1596, 8. pag. 175.*

— Elegia ad *Valerium* MESSALAM.

v. ibid. pag. 190.

Incerti Auctoris, [VIRGILII, vt putant aliqui,] Moretum, cum Commentario *Iof.* SCALIGERI, et *Frid.* LINDENBRVCH.

v. in Appendice VIRGILII, *Lugd. Bat. 1595, 8.*

— Idem.

v. inter *Petri* PITHOEI Epigrammata vetera, *Lugd. 1596, 8. p. 211.*

— [VIRGILII, vt videtur quibusdam,] Copa, cum Commentar. *Iof.* SCALIGERI et *Frid.* LINDENBRVCH.

v. in VIRGILII Appendice, *Lugd. Bat. 1595, 8.*

N. V.

N. V.

SCRIPTA VIRGILIVM ILLVSTRANTIA.

Phil. BEROALDI Annotationes in Commentarios SERVII, Virgiliani Commentatoris, *Florentiae*, *impr. Ant. Mischominus*, *1489*, *4*.

—— Eaedem Annotationes, *Phorcae*, *sine typographo*, *1510*, *4*.

Fulv. VRSINI VIRGILIVS, collatione scriptorum Graecorum illustratus, *Antv. ex offic. Cph. Plantini*, *1567*, *8*.

Alb. GENTILIS Lectionis Virgilianae variae Liber, *Hanov.ap.Guil.Antonium*,*1603*,*4*.

Obseruationes in Poëmata HOMERI et VIRGILII, e Gallico Latine redditae, *Traj. ad Rhen. ap. Franc. Halma*, *1684*, *8*.

Bened. AVERANII Dissertationes XLV in VIRGILIVM.
 v. in *Bened.* AVERANII Opp. *Florent. 1717*, *fol.* Tom. II, p. 119, seq.

Animaduersiones in VIRGILIVM.
 v. in Miscellan. Obseruatt. in Auctores, *Amst. 1732*, et seq. *8*. Vol. II, Tom. I, p. 85. Tom. II, p. 170. Vol. III, T. III, p. 309, 375. Vol. IV, Tom. I, p. 29. Tom. II, p. 197. Tom. III, p. 340, 378.

Petri BVRMANNI Admonitio de Editione VIRGILII a *Pancr.* MASVICIO prodita.
 v. in Miscell. Obseruatt. in Auctor. Vol. VIII, Tom. I, p. 81.

* * *

Explication de deux vers de VIRGILE, *Eglog. I, v. 43, 44.*
 v. dans les Memoir. de Trevoux, *Sept. 1740*, p. 1814.

Explication de trois passages de VIRGILE, *Eglog. I, v. 46. 48. par* Mr. BOVRGEOIS.
 v. dans les Memoires de Trevoux, *Août*, *1743*, p. 2296.

Erhardi REVSCHII Disquisitio de *P.* VIRGILIO *Marone*, Iureconsulto, ex Ecloga III, v. 17 - 24, *Helmst. 1728*, *4*.

Geo. Casp. KIRCHMAIERI Disquis. philologica de *Maroniano:* Dic quibus in terris, Ecl. III, v. 104, *Witteb. 1666*, *4*.

Ioh. Henr. BOECLERI Dissertatio in Bucolicon VIRGILII IV.
 v. in *Eiusd.* Dissertt. Tom. II, p. 378, *Argent. 1701*, *4*.

Frid. RAPPOLTI Diss. de *P.* VIRGILII *Maronis* Ecloga IV, an ibi CHRISTI Servatoris natiuitas, ad mentem et expositionem EVSEBII *Caesariensis* PAMPHILI celebretur, disquirens, *Lips. 1660*, *4*.

Cph. Aug. HEVMANNI Programma, quo VIRGILIVM iniuste laudari inter praecones aduentus CHRISTI in orbem disputatur, ad VIRGILII Ecl. IV, v. 4, seq.
 v. in *Eiusd.* Dissertationum Sylloge, T. I, Part. II, p. 306. *Gottingae*, *1744*, *8*.

Dissertation sur l'Enfant, *qui fait le sujet de la quatrieme Eglogue de* VIRGILE.
 v. *dans les Memoir. de Trevoux*, *1703*, *Ianv. p. 7.*

Dissertation sur le même Sujet.
 v. *dans les Memoir. de Trevoux*, *1736*, *Iuillet*, p. 1709.

Conjecture sur la IV Eglogue de VIRGILE, *intitulée Pollion*, [*par* Alphons. de VIGNOLES.]
 v. *dans la Bibliotheque Germanique*, *Tom. XXXV*, p. 173.

Explication de la IV Eglogue de VIRGILE.
 v. *dans la Bibliotheque Françoise*, *Tom. XXXVIII*, p. 234.

Remarques critiques sur un passage de la IV Eclogue de VIRGILE, *Vers 42*, *et suiv.*
 v. *dans la Biblioth. Angloise*, T. I, p. 186-192.

Cph. Aug. HEVMANNI Notae criticae in VIRGILII Eclogam X.
 v. in *Eiusd.* Poeciles Tom. I, p. 530.

* * *

Ioh. Ludov. VIVIS Praelectio in Georgica VIRGILII, et Interpretatio allegorica eorundem.

v. in VIVIS Opp. Tom. I, p. 640 et 680, *Baf. 1555, fol.*

Animaduerfiones in VIRGILII Georgica.

v. in Mifcell. Obferuatt. in Auctor. *Amft. 1732, feq. 8.* Vol. I, Tom. III, p. 390.

A Differtation on a Paffage in VIRGILS *Georgicks* Lib. I, v. 24-42.

v. *the prefent State of the Republick of Letters,* Vol. VI, p. 146.

Explication de deux paffages de VIRGILE *Georg.* Lib. I, v. 24-25, *et Eclog. I.*

v. *dans le nouveau Mercure de France, 1743, Août,* p. 1779.

Lettres de (Jean Renaud) SEGRAIS *et de* (Pierre Dan.) HVET, *touchant l'opinion des anciens fur l'origine du Nil, et touchant l'explication du 287 vers et fuivans du IV Livre des Georgiques de* VIRGILE.

v. *dans les Differtations fur diverfes matieres recueillies par* l'Abbé de TILLADET, à *la Haye, 1714, 12.* T. II, p. 22.

Pierre Dan. HVET *Lettre fur un endroit des Notes du* Iean HARDOVIN *fur le XX Chap. du Liv. VI de l'Hift. natur. de* PLINE, *au fujet du Vers 287. et fuiv. des Georgiques de* VIRGILE *Liv. IV.*

v. *la Continuation des Memoires de Litterature de* Mr. de SALLENGRE, Tom. X, p. 150.

Effai d'explication du même paffage de VIRGILE.

v. *ibid.* p. 165.

Explication d'un paffage de VIRGILE *Georg.* L. IV, v. 287.

v. *dans les Memoir. de Trevoux, Decemb. 1746,* p. 2732.

Theod. HASAEI Differtatio de Perfide Aegypto vicina ad illuftrandum VIRGILIVM Georg. Lib. IV, v. 290.

v. in *Eiusd.* Differtatt. *Bremae, 1731, 8.* p. 633.

Explication et Remarques de huit vers du IV Livre des Georgiques de VIRGILE.

v. *dans les Memoires de Trevoux, Octob. 1743,* p. 2678.

Ioh. Henr. KROMAYERI Philomela VIRGILII iam moefta incaute turbata per *Pet. Dan.* HVETIVM, ad Georgic. L. IV, v. 511, *Ienae, 1725, 4.*

* * *

Fabii FVLGENTII *Planciad.* Libellus de expofitione Virgilianae continentiae.

Editiones vid. infra fub Artic. FVLGENTIVS.

PRISCIANVS de XII primis Aeneidos Librorum carminibus.

v. infra fub Art. PRISCIANVS.

Nicod. FRISCHLINI Oratio de praeftantia ac dignitate *P.* VIRGILII *Maronis* Aeneidos. Adiectum eft breue Compendium, quo omnes res totius operis hiftorico filo, ad imitationem CAESARIS, contexta funt, *Argent. ap. Bernh. Iobinum, 1574, 8.*

— Eadem Oratio.

v. inter Orationes FRISCHLINI, *Argent. 1598, 8.* p. 1, feq.

Tarquinii GALLVTII Oratio de VIRGILII Allegoria vniuerfe.

v. in GALLVTII Oration. Tom. I, p. 144, *Romae, 1617, 12.*

— Oratio de VIRGILII Allegoria morali.

v. *ibid.* p. 156.

— Oratio de Contextu Virgiliani operis allegorico.

v. *ibid.* p. 196.

— Virgilianae Vindicationes et Commentarii tres de Tragoedia, Comoedia et Elegia, *Romae, ex typogr. Alex. Zannetti, 1621, 4.*

Sebaft. de MATIENZO Commentationes felectae ethicae politicae in *P.* VIRGILII *Maronis* Aeneidem, ex interpretationibus et neotericis et antiquis, DONATO praefertim, *Lugd. fumt. Horat. Boiffat et Geo. Remeuf. 1662, 4.*

Animad-

Animaduersiones in VIRGILIVM [Georg. et Aeneidem]
v. in Obseruat. miscell. in Auctores, Vol. I, Tom. I, p. 1-23, 81-85. Tom. II, p. 269-278, et 285-287. Vol. VI, T. III, p. 523.

Ioh. HARDVINI Pseudo-VIRGILIVS, siue Obseruationes in Aeneidem.
v. in *Ioh.* HARDVINI Opp. variis, *Amst. et Hagae Com.* 1733, *fol.* p. 280, seq.

Cph. Gottl. SACHSII Vindiciae pro MARONIS Aeneide, contra *Ioh.* HARDVINVM, *Lips.* 1737, 4.

Anonymi Ἀποκάλυψις Ἀκρισίας *Virgilianorum* locorum constupatricis.
v. in Miscellan. Lipf. Nov. Vol. III, P. I, p. 169, seq.

Cph. Aug. HEVMANNI Emendationes Aeneidos.
v. in *Eiusd.* Poeciles Tom. II, Lib. III, p. 377.

— Emendationes nouem locorum Aeneidis.
v. *in der Hamburg. vermischten Biblioth. Vol. I, P. III*, p. 477.

Claude François FRAGVIER *Considerations sur l'Eneide de* VIRGILE.
v. *dans l'Histoire de l'Acad. des Inscript. Tom. I*, p. 210, et suiv.

Extrait d'un Lettre sur divers endroits de l'Eneide de VIRGILE.
v. *dans les Nouvelles de la Republique des Lettres, An. 1688*, p. 105, 245, 461, 615, 1061, et *An. 1689*, p. 113.

Anonymi *Versuch einer Erleuterung und Ausbesserung einiger Stellen der Aeneidis.*
S. *in der Hamburg. vermischten Biblioth. Vol. I*, p. 158-168, et 826.

Mich. Cph. BRANDENBVRG *Anmerckungen über einige Stellen des* VIRGILII.
v. *ibid.* p. 480.

AVBERT *Discours sur un passage de l'Eneide Liv. I, v. 96.*
v. *dans la Continuation des Memoirs de Litterature de* Mr. SALLENGRE, Tom. X, p. 295.

Godofr. Leberecht HOCHMVTH de flamma lambente ad VIRGILII Aen. II, 684, Dissertatio, *Misenae*, 1741, 4.

Petri NANNII Deuterologia, siue Spicilegia in Librum IV. Aeneidos, *Louanii, ap. Rutger. Rescium*, 1544, 4.

Cph. Aug. HEVMANNI Annotationes criticae ad Aeneidis Librum IV.
v. in *Eiusd.* Poeciles T. III, Lib. IV, p. 535.

Conr. Sam. SCHVRTZFLEISCHII Dissertatio ad Aeneid. IV, v. 265. *Witteb.* 1676, 8.
et inter *Eiusd.* Dissertatt. philolog. *Lips.* 1700, 4.

FRESNEVSE *Explication du 435 et 436 vers du IV Livre de l'Eneide.*
v. *dans les Memoir. de Trevoux, Decemb.* 1702, p. 431.

Guil. WARBVRTON *Dissertation sur l'Initiation aux Mysteres Eleusiniens, ou nouvelle Explication du VI Livre de l'Eneide de* VIRGILE, *tirée et traduite de la IV Section du II Livre de la Divinité de la Mission de* MOISE, *demontrée par le même.*
v. *dans la Bibliotheque Britannique, Tom. XII*, p. 1-70.

Anonymi *Gedancken über den Locum* VIRGILII *Aeneid. VI, p. 646.*
S. *in der Hamburg vermischten Biblioth. Voll. I, P. II*, p. 203.

Ioh. Dan. DENSO Obseruatio ad eundem locum.
v. *ibid.* Vol. II, P. III, p. 400.

Herm. von der HARDT Circe VIRGILII Aeneid. Lib. VII, v. 10, seq. ex Geographia veteri illustrata, *Helmst.* 1717.
v. inter *Eiusd.* Aenigmata prisci orbis, *Helmst.* 1723, *fol.* p. 209.

Charles LAMOTTE *Remarks upon the Mistakes committed by some Learned Writers, in relation to the famous passage of* VIRGIL, *Aen. L. VIII, vers 670.*
v. *in the History of the Works of the Learned, Aug.* 1739.

Ioh. Henr. SCHVLZE Programma de artibus mutis ad Aeneid. XII, v. 395, *Halae Magdeb. 1732*, 4.

Anonymi Obseruationes in VIRGILII Cirin. v. in Miscell. Obseruatt. in Auctor. Vol. IV, Tom. III, p. 317.

* * *

CENTONES VIRGILIANI.

Probae FALCONIAE Cento ex VIRGILIO de nouo et veteri Testamento. v. cum SEDVLIO, IVVENCO, et *aliis* Poetis Christianis, *Venet. ap. Aldum, 1501*, 4.

— a diuo HIERONYMO comprobati Centones de Christianae fidei mysteriis, e VIRGILII *Maronis* poemate miro artificio excerptum et ante annos MC. conscriptum Opusculum, *Bas. per Iac. Parcum, 1546*, 8.

— Iidem Centones. v. in Bibliotheca Max. Patrum Lugdunensi, Tom. V, p. 1218, et in MAITTAIRII Corpore Poëtar. Latinor. *Lond. 1713, fol.* Tom. II, 1654, seq.

— Cento *Virgilianus*, Historiam Veteris et Noui Testamenti complexus. Recensuit, Notulis ac Indice instruxit *Ioh. Henr.* KROMAYERVS, *Halae Magdeb. sumtu noui Bibliopolii, 1719*, 8.

Ioh. ANDREAE VIRGILIVS Christianus, s. Nouum IESV CHRISTI Testamentum ad imitationem VIRGILII carminice redditum, *Col. Agr. exc. Petr. Buchholz, 1595*, 8.

Alex. ROSAEI VIRGILII Euangelisantis Christiados Libri XIII, in quibus omnia, quae de D. N. IESV CHRISTO in vtroque Testamento vel dicta vel praedicta sunt, altisona MARONIS tuba decantantur, *Roterod. ap. Arnold. Leers, 1653*, 12.

D. Magni AVSONII Cento nuptialis, *Virgilianis* Versibus in alium sensum detortis. v. inter AVSONII Opp.

— Idem, cum Notis *Mariang.* ACCVRSII, *Ioh.* BRODAEI, *Ios.* SCALIGERI, *Cl.* SALMASII et *Petri* SCRIVERII. v. in *Dominici* BAVDII Amoribus a *Petro* SCRIVERIO ed. *Lugd. Bat. 1638*, 12. p. 160.

Laelii CAPILVPI Cento ex VIRGILIO de Vita Monachorum, et Gallus, *Venetiis, 1550*, 8.

— Idem, *Romae, 1575*, 8. v. *dans les Memoires de Litterature de* Mr. de SALLENGRE, *Tom. II, p. 191, et suiv.*

Laelii CAPILVPI Cento *Virgilianus* in foeminas. v. in BAVDII Amoribus, p. 141, et inter *Iren.* CARPENTARII Schediasmata de Eruditis coelibibus, *Vitemb. 1717*, 8.

Sauli MERCERI VIRGILIVS Proteus. v. inter *Marci* VELSERI Opp. histor. et philolog. *Norimb. 1682, fol.* p. 887.

Ioh. Casp. ZWIEWELHOFFERI Vaticinium mirabile complectens grandia Mysteria lapsae et reparatae salutis humanae per Dn. IESV CHRISTI Incarnationem, Natiuitatem, Mortem et Resurrectionem, in VIRGILIO absconditum, *sine loco et anno, fol.*

§. XIV.

Q. HORATIVS FLACCVS.

N. I.

OPERA OMNIA CONIVNCTIM EDITA.

Q. HORATII *Flacci* Opera, cum Commentario *Cph.* LANDINI, *Venetiis, per Ioh. de Forliuio, 1483, fol.*

— Opera, cum Commentariis, *Ant.* MANCINELLI, ACRONIS, PORPHYRIONIS et *Cph.* LANDINI, *Venetiis, per*

per Phil. Pincium, Mantuanum, Bernardino Resina litterarum doctorumque amantissimo pecuniam impendente, 1492, fol.

—— Opera, cum quibusdam Annotationibus, Imaginibusque pulcherrimis, [per *Iac.* LOCHER, Poëtam laureatum,] *Argentinae, opera et impensis Ioh. Rinhardi, cognomento Grüninger, 1498, fol.*

—— Opera, cum Commentariis PORPHYRIONIS, ACRONIS, LANDINI et MANCINELLI, *Mediolani, per Magistrum Leonardum Pachet, 1508, fol.*

—— Poëmata, in quibus multa correcta sunt, et institutiones suis locis positae, cum metrorum generibus, *Venetiis, ap. Aldum Romanum, mense Martio, 1509, 8.*

—— Opera, cum Commentariis, Odae, Carmen Epodon et Seculare cum *Ant.* MANCINELLI et familiari *Iod.* BADII *Ascensii* explanatione; Opus de Arte poëtica cum *eiusdem Ascensii* Commentariis; Sermones vero et Epistolae cum familiarissima *eiusdem* expositione, *Paris. ap. Iod. Badium Ascensium, 1511, fol.*

—— Omnia Poëmata, cum ratione carminum et argumentis vbique insertis, Interpretibus ACRONE, PORPHYRIONE, *Iano* PARRHASIO, *Antonio* MANCINELLO, et *Iodoco* BADIO, *Ascensio*, Scholiis *D.* ERASMI *Roterodami, Angeli* POLITIANI, *M. Ant.* SABELLICI, *Ludov. Caelii* RHODIGINI, *Bapt.* PII, *Petri* CRINITI, *Aldi* MANVTII, *Matthaei* BONFINIS, et IACOBI *Bononiensis*, Annotationibus, *Ant.* THYLESII, *Franc.* ROBORTELLI, *Henrici* LORITI, *Glareani*, atque *Nic.* PEROTTI Libello de metris Odarum, *Venetiis, ap. Petrum de Nicolinis de Sabio, 1553, fol.*

—— Opera, sex abhinc annis ex fide atque auctoritate complurium Librorum manuscriptorum, opera *Dionysii* LAMBINI emendata, ab *eodem*que Commentariis explicata, nunc ab *eodem* recognita, et cum aliquot aliis exemplaribus antiquis comparata, multis locis purgata, iisdemque Commentariis, plus tertia parte amplificatis, illustrata, *Lutetiae, ap. Ioh. Macaeum, 1567, fol.*

—— Poëmata, secundum optimas quasque Editiones accuratissime castigata, cum argumentis singulorum poëmatum, et annotationibus *Guil.* XYLANDRI, *Heidelb. ap. Ioh. Maier, 1575, 8.*

—— Poëmata omnia, cum Indice rerum ac verborum *Thomae* TRETERI, *Antv. ex offic. Cph. Plantini, 1576, 8.*

—— Opera, cum *Dionysii* LAMBINI Commentariis, noua accessione illustratis, et *Henr.* STEPHANI Annotationibus et Diatribis, Editio III, *Lutetiae, ap. Ioh. Macaeum, 1579, fol.*

—— Opera Grammaticorum XL, tam antiquissimorum, quam neotericorum, partim iustis Commentariis, partim succinctis Annotationibus, in vnum corpus collectis, illustrata, variisque ac vetustissimis exemplaribus collata, *Bas. per Sebast. Henricpetri, 1580, fol.*

—— Opera omnia, cum praelectionibus *Petri Gualterii* CHABOTII, quibus ea triplici artificio, dialectico, grammatico, et rhetorico, explicantur, *Bas. ex offic. Leonh. Ostenii, 1587, fol.*

—— Poëmata, nouis Scholiis et Argumentis ab *Henr.* STEPHANO illustrata. *Eiusdem Henr.* STEPHANI Diatribae de hac *sua* editione HORATII, et variis in eum Obseruationibus. Editio secunda, quae, praeter Scholiorum locupletationem, aliquot insuper Diatribas, et quasdam ad *Veri* PORPHYRIONIS commentarios, emendationes et accessiones habet, *ap. Henr. Stephanum, 1588, 8.*

—— Opera, ex fide et auctoritate Manuscriptorum emendata, et Commentariis illustrata

lustrata a *Dionysio* LAMBINO. Accesserunt postremae huic Editioni *Adr.* TVRNEBI in HORATIVM Commentarii, et *Theod.* MARCILII, ad HORATII Opera omnia, Quotidiana et emendatae Lectiones, *Paris. ap. Barth. Macaeum*, *1605*, *fol.*

— Opera omnia, a *Petro Gualterio* CHABOTIO, triplici artificio explicata, nunc a *I. Iac.* GRASSERO aucta, emendata et illustrata, *Bas. ap. Lud. Regem*, *1615*, *fol.*

— Opera.

v. in Corpore veter. Poëtar. Latinor. *Aur. Allobr. 1640*, *4. Tom. I*, *p. 750*, *seq.*

— Opera, cum Commentariis selectissimis *Variorum*, et Scholiis integris *Ioh.* BONDII, accurante *Corn.* SCHREVELIO, *Lugd. Bat. ex offic. Hackiana*, *1670*, *8. maj.*

— Opera, ex recensione *Dan.* HEINSII, *Amst. sumt. Societ. 1690*, *16.*

— Opera, ad optimorum Exemplarium fidem recensita. Accesserunt variae Lectiones, quae in Libris MSS. et Eruditorum Commentariis notatu digniores occurrunt, *Cantabr. typis Academicis*, *impens. Iac. Tonson*, *1699*, *4. maj.*

— Eclogae, vna cum Scholiis perpetuis, tam veteribus, quam nouis; praecipue vero antiquorum Grammaticorum, *Helenii* ACRONIS, *Pomponiique* PORPHYRIONIS, quorum, quae exstant, Reliquiae, foedis interpolationibus purgatae, nunc primum fere integrae reponuntur; Adiecit etiam, vbi visum est, et *sua*, Textumque ipsum plurimis locis, vel corruptum, vel turbatum, restituit *Willh.* BAXTER, *Lond. typis I. L. 1701*, *8. maj.*

— Opera.

v. inter Opp. et Fragmenta Poëtar. veter. Latinor. a MAITTAIRIO ed. *Lond. 1713*, *fol. Tom. I. p. 443*, *seq.*

— Opera, ex recensione et cum Notis atque Emendationibus *Rich.* BENTLEII, Editio altera, *Amst. ap. Wetstenios*, *1713*, *4. maj.*

* Adiectus est in fine Index in *Q.* HORATIVM *Flaccum*, olim collectus a *Thoma* TRETERO, deinde omnibus editionibus accommodatus a *Dan.* AVEMAN, nunc etiam *Rich.* BENTLEII variantibus Lectionibus auctus et emendatus ab *Isaaco* VERBVRGIO.

— Opera expurgata. Interpretatione ad verbum, variis Lectionibus et Notis illustrauit *Ioh. du* HAMEL, *Paris. ap. Fratr. Barbou*, *1720*, *12. maj.*

— Poëmata. Ex antiquis Codd. et certis Obseruationibus emendauit, variasque scriptorum et Impressorum Lectiones adiecit *Alex.* CVNINGAMIVS, *Lond. ap. Vaillant et Prevost*, *1721*, *8.*

— Opera. Interpretatione et Notis illustrauit *Ludov.* DESPREZ, in vsum Delphini, *Venetiis*, *ap. Ioh. Malachinum*, *1727*, *4.*

— Opera, *Londini*, *aeneis Tabulis incidit Ioh. Pine*, Vol. I, 1733, Vol. II, 1737, *in 8. maj. cum fig. nitidiss.*

— Carmina nitori suo restituta, accurante *Steph. Andr.* PHILIPPE, *Lutetiae Paris. sumt. Ant. Vrb. Coustelier*, *1746*, *12.*

L'Opere di Q. ORAZIO Flacco, *cioè: Li IV Libri di Versi Lirici*, *alla somiglianza del metro Latino in Versi Volgari sciolti ridotti dall' Abbate* Girol. del BVONO; *L'Epodo ed il Carme Secolare dal medesimo tradotti*, *e la Poetica trasportata in Versi volgari da* Bened. PASQVALIGO; *Li II Libri delle Pistole tradotti in Terzetti da* Franc. BORGIANELLI. *Ed i II Libri de' Sermoni o siano Satire*, *tradotte da* M. Lodovico DOLCE, *et di presente rimesse nelle loro mancanze e ridotte al vero sentimento del Latino Poëta*, *da* Parmindo *Ibichense*.

v. Tom.

v. Tom. VIII et IX Corporis omnium veter. Poëtar. Latinor. cum Italica versione editor, *Mediolani, 1731, seq. 4.*

Les Oeuvres d' HORACE, *en Latin et en François de la Version de* Mich. de MAROLLES. *Seconde Edition, revuë et corrigée par le* même Autheur, *Partie I, II,* à Paris, *chez Guill. de Luyne, 1660, 8. Voll. II.*

Oeuvres d' HORACE *en Latin et en François, avec des Remarques critiques et historiques, par* Andre DACIER. *Troisieme Edition, revuë, corrigée et augmentée considerablement par l'* Auteur, *X Tomes,* à Paris, *chez Ballard, 1709, 8. Voll. X.*

Oeuvres d' HORACE, *traduites en François par le* P. TARTERON. *Quatrieme Edition revuë et corrigée. Avec des Remarques critiques sur la Traduction par* Pierre COSTE, *II Tomes,* à Amst. *chez Pierre de Coup, 1710, 12.*

Essai d'une nouvelle Traduction d' HORACE, *en Vers François, par* divers Auteurs: *avec un Discours sur les Satires et les Epitres,* à Amst. *chez Hermann Vytwerf, 1727, 8.*

HORACE's *Satires, Epistles and Art of Poetry, done into English with Notes. By* S. DVNSTER. *The fifth Edition revised and corrected with considerable Improvements, and Some additional Notes,* London, *print. for D. Browne, 1739, 8. maj.*

N. II.

SCRIPTA HORATII SINGVLARIA.

Q. HORATII *Flacci* Odae fideliter emendatae, cum breuiusculis argumentis, et Tabula perfacili, qua Lex Carminis cuiuslibet Odes clarissima redditur, *Parisiis, per Nicolaum Savetier, 1526, 4.*

Il Canzoniere d' ORAZIO, *ridotto in Versi Toscani. Stampato in* Lipsia, *per Giorgio Saalbach, 1736, 8. maj.*

Les Oeuvres d' HORACE, *traduites en vers François eclaircies par des Notes, augmentées d'autres Traductions et Pieces de Poësie, avec un Discours sur ce celebre Poëte, et un abregé de sa Vie, par l'* Abbé PELLEGRIN, *II Tomes,* à Paris, *chez Pierre Witte, 1715, 8.*

* *Ce ne sont que les Odes d'* HORACE *et les Epodes.*

A new Translation of the second Ode of HORACE.

v. *The present State of the Republick of Letters, Vol. IV. p. 206.*

The 22d Ode of the First Book of HORACE.

v. *Poëms by the* Earl of ROSCOMON, *Lond. 1717, 8.*

The IV Ode of the II Book of HORACE, *translat. by* Richard DVKE.

v. *Poëms by the* Earl of ROSCOMON, p. 344.

The VIII Ode of the II Book of HORACE, *by* Rich. DVKE.

v. *Poëms by the* Earl of ROSCOMON, pag. 346.

The VI Ode of the III Book of HORACE, *by the* Earl of ROSCOMON.

v. *Poëms by the* Earl of ROSCOMON, pag. 153.

Q. HORATII *Flacci* de Laudibus Vitae rusticae Ode, Epodon II, ab *Aldo* MANVTIO explicata.

v. in *Gaudentii* ROBERTI Miscellaneis Italic. erudit. Tomo III, p. 413, seq.

—— Satyra I et II, cum paraphrasi et Commentario *Iuliani* AVRELII.

v. in CLAVSINGII Iure publico Romanorum, Tomo IV, p. 128, seq.

Les Satyres, les Epitres et l'Art poëtique d' HORACE, *traduits par l'* Abbé de MAVCROIX.

v. Nou-

v. *Nouvelles Oeuvres de* M. de MAVCROIX, *à Paris*, *1726*, *8. p. 258.*

HORACII *Flacci* morales Epistole, *Daventrie, ex offic. literatoria Alb. Pafraedt, 1518*, 4.

Q. HORATII *Flacci* de Arte poëtica ad Pisones, *fine anno et loco*, [locus impressionis tamen fine dubio est *Lipsia*, quod et fortasse certius adpareret, nisi in fine quaedam deessent,] 4.

—— de Arte Poëtica Liber, *Coloniae, in aedibus Quentelianis*, *1518*, 4.

—— Ars Poëtica, ad *Petri* RAMI Dialecticam et Rhetoricam resoluta, studio *Andr.* KRAGII, *Bas. per Sebast. Henricpetri*, *1583*, 4.

L' Art Poëtique d' HORACE, *par l' Abbé* de MAVCROIX.

v. *avec les Satires d'* HORACE, *trad. par le même dans ses nouvelles Oeuvres*, à Paris, *1726*, *8*.

Paraphrase de l' Art poëtique d' HORACE, *par* Mr. de BRVEYS.

v. *les Oeuvres de Theatre de* Mr. de BRVEYS, *Tom. III*, *p. 361*, *et suiv.* à Paris, *1735*, *8*.

HORACE's *Art of Poëtry*, *made English by* Ben. IOHNSON.

v. *the Works of* Ben. IOHNSON, *Volume the V*, *pag. 97*. Lond. *1716*, *8*.

HORACE's *Art of Poëtry*, *with Remarks*, *by the* Earl of ROSCOMON.

v. *Poëms by the* Earl of ROSCOMON, *London*, *1717*, *8*. *p. 180*, *seq.*

HORATIVS *von der Dichtkunst*, *übersetzt*, *und mit Anmerkungen erlaeutert von* Ioh. Cph. GOTTSCHED.

S. GOTTSCHEDS *Versuch einer Critischen Dichtkunst*, pag. 1, seq.

N. III.

SCRIPTA HORATIVM ILLVSTRANTIA.

(A) GENERATIM.

Adr. TVRNEBI Commentarius in Librum I Carminum HORATII; *Eiusdem* Commentarius in locos varios obscuriores HORATII, ex *eius* Aduersariorum libris excerptus. Accedunt *M. Ant.* MVRETI et *Aldi* MANVTII in HORATIVM Annotationes.

v. in TVRNEBI Opp. *Argent. 1600*, *fol.* Tom. I, pag. 306, seq.

Car. Gottlob HOFMANNI Methodus, siue ratio interpretandi Q. HORATII *Flacci* Poëmata, *Lips. 1729*, *8*.

François BLONDEL *Comparaison de* PINDARE *et d'* HORACE.

v. *dans les Oeuvres de* RAPIN, *Tom. I*, *p. 433*, *Edit. de la Haye*, *1725*, *12*.

—— Eadem Comparatio, e Gallico Latine reddita a *Ioh.* BERKELIO.

v. cum *Ioh.* PALMERII Apologia pro LVCANO, *Lugd. Bat. 1704*, *8*. p. 239.

Iac. TOLLII Comparatio PINDARI et HORATII.

Adiecta est PALMERII Apologiae pro LVCANO modo laudatae.

Ioh. MASSON Vita HORATII sic delineata, vt sit vice Commentarii historico-critici in praecipua Poëtae Carmina, *Lugd. Bat. 1708*, *8*.

André DACIER *Nouveaux eclaircissemens sur les Ouvrages d'* HORACE, *avec la Réponse à la Critique de* Jean MASSON, à Paris, *chez Pierre Cot*, *1708*, *12*.

Jean MASSON *Lettre à Mr.* de VALINCOVR *touchant les nouveaux Eclaircissemens de* Mr. DACIER *sur les Oeuvres d'* HORACE, etc. *ecrite en 1710*.

v. *dans l' Histoire Critique de la Republique des Lettres*, *Tom. II*, *p. 164-242*.

—— *Remarques de Critique et de Litterature contre Mr.* DACIER, *où l' on explique*

que quelques passages d' HORACE, ou bien, *Additions à l'Article precedent.*

v. dans l'Histoire Critique de la Republique des Lettres, Tom. III, p. 3. et Tom. VIII, p. 215.

De ROSEL-BAVMON *Remarques sur quelques endroits d'* HORACE, *où l'on refute entre autres Mr.* DACIER, *le Dr.* BENTLEY *et le P.* TARTERON.

v. *dans l'Histoire Critique de la Republique des Lettres, Tom. VI, p. 253. Tom. VII, p. 90, Tom. VIII, p. 118, Tom. IX, p. 64, 269, T. X, p. 84. T. XI, p. 151. T. XII, p. 236. T. XIV, p. 84, 209. T. XV, p. 111. et dans les Nouvelles de la Republique des Lettres, An. 1710, Guillet, p. 40. Octob. p. 461.*

Lettre de Mr. COSTE *en reponse a quelques unes des Remarques precedentes.*

v. *dans les Nouvelles de la Republique des Lettres, An. 1710, Novemb. p. 505.*

Observations critiques d'un ANONYME *sur quelques endroits d'* HORACE, *où l'on refute le Dr.* BENTLEY, *Mr.* DACIER, *mais sur tout les Remarques de Mr. de* ROSEL-BAVMON.

v. *dans l'Histoire Critique de la Republique des Lettres, Tom. IX, p. 187. Tom. XII, p. 120.*

De ROSEL-BAVMON *Reponse aux Observations precedentes de l'* ANONYME.

v. *dans l'Hist. crit. de la Republ. des Lettres, Tom. XII, p. 102.*

Remarques sur quelques passages d' HORACE.

v. *dans les Memoir. de Trevoux, An. 1715, Juin. p. 968. et dans le Journal des Savans, A. 1716, p. 515. edit. d'Amsterd.*

Lamb. BOS Animaduersiones ad HORATIVM.

v. cum *Eiusd.* Animaduersion. in Scriptores Graecos, *Franekerae, 1715, 8.*

Rich. IOHNSON Aristarchus Anti-Bentleianus, quadraginta sex BENTLEII errores super *Q.* HORATII *Flacci* Odarum Libro primo spissos nonnullos et erubescendos: item per Notas vniuersas in Latinitate lapsus foedissimos nonaginta ostendens, *Nottinghemiae, sumt. Auctoris, 1717, 8.*

Alex. CVNINGAMI Animaduersiones in *Rich.* BENTLEII Notas et Emendationes ad *Q.* HORATIVM *Flaccum, Lond. ap. fratr. Vaillant et Prevost, 1721, 8.*

Gottlieb CORTII Additamentum ad *Alex.* CVNINGAMII Animaduersiones in *Rich.* BENTLEII Notas et Emendationes ad HORATIVM.

v. in Act. Eruditor. An. 1722, p. 377.

Ioh. HARDVINI Pseudo-Horatius, siue Animaduersiones criticae in HORATII Opera.

v. in HARDVINI Opp. var. *Amst. 1733, fol. pag. 328, seq.*

Cph. Aug. HEVMANNI Emendationes IV HORATII.

v. in Miscellan. Lipsiens. Tom. IV, p. 137, seq.

Ierem. MARKLANDI Epistola critica ad *Franc.* HARE, in qua HORATII loca aliquot, et *aliorum veterum*, emendantur, *Cantabr. typis Academ. 1723, 8. maj.*

Obseruationes in HORATIVM.

v. in Miscell. Obseruatt. in Auctores, Vol. II, Tom. I, p. 88. Tom. III, p. 381. Vol. IV, Tom. III, p. 381,

Apologia pro HORATIO.

v. ibid. Vol. VIII, Tom. II, p. 179.

ANONYMI *Verbesserungen einiger Stellen* HORATII.

S. *in der Hamburg. vermischten Bibliothec, Vol. I, Part. V, pag. 817.*

Augustin Gabr. GEHLE *Anmerckungen über einige Stellen* HORATII.

v. *ibid. Vol. II. P. II, p. 302.*

(B) SPECIATIM.

Remarques critiques sur quelques endroits des Odes d' HORACE.
v. *dans le Journal Litteraire*, Tom. XXIII, p. 412-431.

I. EIRENAEI Apologia pro HORATIO contra praecedentes Animaduersiones.
v. in Miscellan. Obseruatt. critic. in Autores, Vol. VIII, Tom. II, p. 179-200.

A critical Remark upon a Passage in HORACE *Lib. I, Ode I, by* Mr. CARY.
v. *in the New Memoirs of Litterature, Vol. IV, Iul. 1726, p. 64. Aug. p. 112.*

Explication du Commencement de I Ode du I Livre d'HORACE, *avec une Critique du Sentiment de Mr.* DACIER *et de la Correction de Mr.* BENTLEY.
v. *dans l' Hist. critique de la Republique des Lettres, T. V, p. 203-242.*

Mart. BORCK Dissertatio critica de HORATII Ode I, Lib. I, v. 1-12.
v. in HALLBAVERI Exercitatt. Societat. Latinae Ienens. Vol. II, p. 217.

Petri OLIVIER Dissertatio; Romantii, cur Historiae peccare docentes, in illud HORATII L. I, Od. VII.
v. inter *Eius* Dissertatt. Academ. *Cantabr. 1674, 8. p. 15.*

Jean Bapt. COVTVRE *Nouvelle Explication d' un passage d'* HORACE *Liv. I, Ode XI.*
v. *dans les Memoires de l' Acad. des Inscript. Tom. III, p. 413. Edit. d' Amst.*

Etienne FOVRMONT *Explication d' une Strophe de l' Ode XXXII, du I Liv. d'* HORACE
v. *dans l' Hist. de l' Acad. des Inscript. Tom. III, p. 327.*

Ioh. Dan. DENSO Obseruatio ad HORATII Odar. L. I, Od. XXXII.
S. *in der Hamburg. vermischten Biblioth. Vol. II, P. III, p. 402.*

The following new Reading of a Passage of HORACE *Carm. Lib. II, Od. VIII, v. 23. 24.*
v. *in the present State of the Republ. of Lettres, Vol. VIII, p. 360.*

Lettre sur un passage d' HORACE *Lib. II, Ode XVI.*
v. *dans le Journal Litteraire, T. I, p. 185.*

Lettre sur le même passage.
v. ibid. p. 445.

Lettre de M. de ROSEL-BAVMON *sur l' Explication precedente, et sur un autre passage du même Poëte.*
v. ibid. p. 457.

Ioh. Gottl. FRIDERICI de vitio medico ad illustrandos binos HORATII locos (Lib. II, Od. XVI, v. 218. Lib. II, Sat. VII, v. 108) Dissertatio, *Lips. 1739, 4.*

William STVKELEY'S *Comment on the Ode XIX, Lib. II of* HORACE.
v. *in the present State of the Rebupl. of Lettres, Vol. XVII, p. 203.*

A new Interpretation of the XX Ode of HORACE'S *II Book, with Critical Remarks on the Common Construction and Interpretation by Mr.* HVGHES.
v. *in the present State of the Republick of Lettres, Novemb. 1728, Artic. V.*

Chr. Dav. FVNCCII Commentatio philos. ad illud HORATII Lib. III, Od. VI, Aetas parentum &c. *Lips. 1693, 4.*

Charles LA MOTTE *Remark upon a passage in* HORACE *Lib. III, Od. XIV, v. 5.*
v. *in the New Memoirs of Litterature, Vol. VI. Novemb. 1727, p. 363.*

Jean BOIVIN DE VILLENEVVE *Explication d' un endroit d'* HORACE *Carm. Lib. III, Od. XIX, 13.*
v. *dans l' Hist. de l' Acad. des Inscript. Tom. I, p. 166. Edit. d' Amsterd.*

Dan. Gottlob. GERSTENER Commentatio ad HORATII Carm. L. III, Od. XXII, *Drd. 1743, 4.*

Dan. Traugott MVLLER ad locum HORATII Lib III, Od. XXIII, v. 13-16. Explicatio de Diis victimis magnis non tentandis, *Schneeb. 1748, 4.*

Hugolini MARTELLII Commentatio in Oden II Libri IV Carminum HORATII,

TII, *Florentiae, ex offic. Iunctarum,* 1579, 4.

Thom. MOLYNEVX *Lettre sur un passage obscur d'* HORACE *Liv. IV, Od. III, où il en explique le veritable sens, avec des Remarques sur la Lyre ancienne.*
v. dans les Nouvelles de la Republ. des Lettres, An. 1703, *Septemb. p.* 244-266.

Iac. PALMERII Quaestio geographica, quaenam fuerint, et vbi, Thebae Echioniae ad HORAT. Lib. IV, Od. IV, 64.
v. in Miscell. Obseruatt. in Auctor. Vol. IX, Tom. III, p. 447.

A Remark upon a passage in HORACE *Epod. I, 31.*
v. in the New Memoirs of Litterature, Vol. V. Ian. 1727, *p.* 32.

Reponse au Pere du CERCEAV *a une Objection qu'on lui a fait dans le Journal des Sçavans du mois de Mai* 1728, *sur son explication d' un passage d'* HORACE *de la IX Ode des Epodes.*
v. dans les Memoires de Trevoux, An. 1728, *Nov. pag.* 2085. *Decemb. pag.* 2189. *An.* 1729, *Ianv. p.* 69. *Fevr. p.* 234.

Dan. HEINSII de Satira Horatiana Liber, in quo inter alia de affinitate eius cum Graecorum Satiris disputatur, *sine anno et loco,* 8.

Ioh. Iac. MASCOVII in *Q.* HORATII *Flacci* Satiras Exercitationes II, *Lips.* 1714, 1716, 4.

Dissertation, où l'on examine la Traduction et les Remarques de Mr. DACIER *sur un endroit d'* HORACE *L. I, Sat. III.*
v. dans les Memoires de Trevoux, 1727, *Ianv. p.* 100 *Fevr. p.* 184. *Avril, p.* 605, 1223, *Aout, p.* 1420.

A Critical Dissertation on a passage of HORACE'S *Satires Lib. I, Sat. IV. relating to* LVCILIVS'S *Character.*
v. in the present State of the Republik of Letters, Vol. VI, p. 135.

Nouvelle Explication d' un endroit de HORACE *Lib. I, Sat. IX, v.* 69, 70. *où il est parlé du trentieme Sabat des Juifs.*
v. dans les Memoires de Trevoux, 1716, *Avril, p.* 703.

Casim. OVDIN *Reflexions sur la X Satire du I Livre d'* HORACE.
v. dans les Memoir. de Trevoux, 1714, *Mars, p.* 485. 1717, *p.* 1181. *et dans le Journal des Scavans, May,* 1715, *p.* 579. *edit. d' Amst.*

Nic. Hieron. GVNDLINGII *Verbeßerung der Stelle* HORATII Lib. II, Satyr. VII, vt Vitale putes etc.
v. in Gundlingianis, Parte IV, p. 358-368.

Dan. Frid. HOHEISEL Prolusio critica, f. Explicatio loci vexatissimi in HORATII Lib. II, Sat. VII, vt vitale putes etc. *Halae,* 1730, 4.

Nicod. FRISCHLINI in Q. HORATII *Flacci* Epistolarum Libros II, et *A.* PERSII *Flacci* Satiras Paraphrases, *Frf. M. typis Nic. Hofmanni,* 1609, 8.

Herm. von der HARDT Circe HORATII; Historia vrbis Cirrhae et Oeantheorum Phocensium, ad illustrand. Epist. I, Lib. I.
v. inter *Eiusd.* Aenigmata prisci orbis p. 212. *Helmst.* 1723, *fol.*

Antoine GALLAND *Examen d' un passage d'* HORACE *Lib. I, Epist. V, v.* 1.
v. dans l' Hist. de l' Acad. des Inscript. T. II, p. 220. *Edit. d' Amsterd.*

ANONYMI Explicatio HORATII ex Philosophia Epicurea Lib. I, Ep. VI, v. 1. 2.
S. *in der Neuen Bibliothec, Part. XXI, p.* 54. *Part. XXIV, p.* 341.

Geo. Cph. CADESREVTERI Dissertatio philologica super Epistolam HORATII XVI, *Cizae,* 1664, 4.

§. XV.

ALBIVS TIBVLLVS.

Eius Editiones vna cum CATVLLO et PROPERTIO, vide supra, sub CATVLLO.

ALBII TIBVLLI, quae exstant, ad fidem veterum Membranarum sedulo castigata. Accedunt Notae, cum variarum Lectionum Libello et terni Indices, quorum primus omnes voces *Tibullianas* complectitur. (Opera et studio *Iani* BROVKHVSII) *Amst. ex offic. Wetsteniana*, *1708*, 4.

§. XVI.

SEX. AVRELIVS PROPERTIVS.

Editiones, una cum CATVLLO et TIBVLLO vulgatas, vide supra, sub Artic. CATVLLVS.

PROPERTII Elegiae, cum Commentariis *Phil.* BEROALDI, *Bononiae, per Bened. Hectoris, librarium, et Platonem de Benedictis, impressorem*, *1487*, *fol.*

—— Elegiarum Libri IV, ad fidem veterum Membranarum sedulo castigati. Accedunt Notae et terni Indices, quorum primus omnes voces *Propertianas* complectitur, *Amst. ap. Wetstenios*, *1702*, 4.

* * *

Animaduersiones in PROPERTIVM.
v. in Miscellan. Obseruatt. in Auctor. Vol. I, Tom. I, p. 131-136. Tom. II, p. 291-292. Tom. III, p. 429. Vol. II, T. I, p. 98. Vol. III, Tom. III, p. 433. Vol. V, Tom. I, p. 113. Tom. II, p. 297. Tom. III, p. 1. Vol. VI, Tom. II, p. 465.

Ioh. Herm. BENNER Exerc. acad. de Aquilone PROPERTII, quem Cynthia minatur Lib. II, Eleg. IV, (aliis V,) v. 3, 4, *Gissae*, *1734*, 4.

Geo. Chr. GEBAVERI Dissertatio ad locum PROPERTII L. II, Eleg. VII, v. 49.
v. inter *Eiusd.* Dissertationes anthologicas, *Lips. 1733*, 8. *pag. 193*, *seq.*

Petri FABRI de Nardo et Epithymo aduersus *Ios.* SCALIGERVM Disputatio, ad PROPERTII Lib. IV, Eleg. 31.
v. in SCIOPPII Scaligero Hypobolimaeo, p. 408.

§. XVII.

P. OVIDIVS NASO.

N. I.

OPERA OMNIA.

P. OVIDII *Nasonis* Opera omnia, *Venetiis, per Bernardinum de Nouaria*, *1486*, *fol.*

—— Heroidum Epistolae; Amorum Libri; De Arte amandi Libri; De Remedio Amoris Libri; De medicamine faciei;

ciei; Nux; Somnium; Pulex; et Philomela, *Venetiis, in aed. Aldi et Andreae Soceri, Mense Maio, 1515, 8.*

— Fastorum Libri; Tristium Lib. De Ponto Lib. In Ibin; Ad Liuiam. Praemittuntur *Cl.* PTOLEMAEI inerrantium Stellarum Significationes, per *Nic.* LEONICVM e Graeco translatae; XII Romanorum menses in veteribus monumentis reperti et sex priorum mensium digestio ex VI Fastorum Libris, *Venet. in aed. Aldi et Andreae Soceri, Mense Ianuario, 1516, 8.*

— Metamorphoseon Libri XV, Annotationes in omnia OVIDII Opera, et Index Fabularum, *ibidem, Mense Februar. 1516, 8.*

— Opera omnia, *ex offic. Plantiniana Raphelengii, 1611, 12.*

— Opera omnia.

v. in Corpore Poetar. Latinor. *Aurel. Allobr. 1640, 4. Tomo I, p. 598, seq.*

— Opera. Interpretatione et Notis illustrauit *Dan.* CRISPINVS, ad vsum Delphini, Tomi IV, *Lugd. ap. Anissonios, 1689, 4. Voll. IV.*

— Opera omnia.

v. inter Opera et Fragmenta veter. Poetar. Latinor. a *Mich.* MAITTAIRE editor. *Lond. 1713, fol. Tom. I, p.534, seq.*

— Opera omnia. *Petr.* BVRMANNVS ad fidem veterum Exemplarium castigauit, Tomi III, *Traj. Batav. ap. Guil. van de Water, 1713, 12.*

— Opera, quae supersunt, ad Exemplar *Nic.* HEINSII et *Petri* BVRMANNI castigata. Praemissa est *Ioh. Georgii* WALCHII Diatribe critica de Latinitate Poetica, *Lips. sumt. Gleditschii et Weidmanni, 1715, 12.*

— Opera omnia, IV Voluminibus comprehensa, cum integris *Iac.* MICYLLI, *Herculis* CIOFANI, et *Dan.* HEINSII, Notis, et *Nic.* HEINSII curis secundis, et *aliorum* in singulas partes, partim integris, partim excerptis, Adnotationibus, cura et studio *Petri* BVRMANNI, qui et *suas* in omne opus Notas adiecit, *Amst. ap. Iansonio Waesbergios, 1727, 4. maj. Voll. IV.*

— Fastorum Libri VI, Tristium Libri V, de Ponto Libri IV, et Amatoria, *Lugd. ap. Seb. Gryphium, 1540, 8.*

Le Opere di P. OVIDIO Nasone, *cioè: I Libri de Fasti, tradotti da* Vicenzo CARTARI; *L' Epistole Eroiche, tradotte in terza Rima dal Conte* Giulio BVSSI; *I cinque Libri delle Tristezze, tradotti da una* Pastorella Arcade.

v. in Corpore Poetar. Latinor. cum Versione Italica editor. Tom. XXIII, XXIV, XXV, *Mediolani, 1745, 4.*

Les Oeuvres d' OVIDE, *Traduction nouvelle, par Mr.* de MARTIGNAC, *avec des Remarques, IX Tomes,* a Lyon, *chez Horace Molin, 1697, 12. Voll. IX.*

N. II.

SCRIPTA SEPARATIM EDITA.

*
* *

P. OVIDII *Nasonii* Heroidum Epistolae; SAPPHVS; atque in Ibin Argutiae, cum triplici explanatione, (scil. *Antonii* VOLSCI, VBERTINI, *Clerici*, et *Iod.* BADII, Ascensii,) *Impressum impensis Steph. Guaynardi, opera vero et artificio Ioh. de Vingle, 1503, fol.*

— Epistolarum Heroidum Liber: Interpretatione et Notis illustrauit *Dan.* CRISPINVS, ad vsum Delphini. Accessit Index locupletissimus, *Londini, impensis H. Bonwick etc. 1702, 8. maj.*

— Epistolae duae Leandri ad Hero et Herus ad Leandrum, Notis illustratae et Indice copioso instructae a *Ioh. Heinr.* KROMAYERO.

Accesserunt MVSAEI Carmini de Herone et Leandro, *Halae, 1721, 8.*

Saggio d' una Traduzzione dell' Eroidi d' OVIDIO *de Sig. Conte* Bernardino PASOLE *di Feltre.*

v. nella Raccolta d' Opuscoli Scientif. e filolog. T. XXXV, p. 321.

Les XX Epitres d' OVIDE, *les dix premieres traduites par* Charles FONTAINE, *le reste par lui reçu et augmenté de Prefaces,* a Paris, *chez Hierosme de Marnef, 1580, 12. avec fig.*

Epistres d' OVIDE, *traduites en prose Françoise, par* Nic. RENOVARD.

v. avec les Metamorphoses, traduites par le même, *a Paris, 1637, fol.*

Epistres d' OVIDE, *aucunes en Vers, et d'autres en prose.*

v. a la fin des Metamorphoses d' OVIDE, *traduites par* Pierre DV-RYER, *a Bruxelles, 1677, fol. maj.*

Epitres choisies d' OVIDE, *traduites par l'* Abbé de BELLEGARDE.

v. a la fin de Sa Traduction des Metamorphoses d' OVIDE, *a Amst. 1716, 12.*

Les Epistres d' OVIDE, *traduites en vers François, avec des Commentaires fort curieux, par* Claude Gaspar BACHET Sr. de MEZIRIAC. *Avec plusieurs autres Ouvrages du* même Auteur, *II Tomes,* a la Haye, *chez Henri du Sauzet, 1716, 8. Voll. II.*

P. OVIDII Nasonis *Briefe der Heldinnen, nebst denen noch übrigen drey Antwort-Schreiben des* Auli SABINI, *in teutsche Verse übersetzt, mit dero beygefügten Lieber-und Leidens-Geschichten,* Quedlinburg, *bey G. E. Struntz, 1723, 8.*

— *Der Griechscher Princessen ende Ionkvrouwen klachtighe Zeynt brieven, overghezet door* Cornelius van GHISTELE, *Rotterdam, bylan van Waesberghe, 1615, 8.*

* * *

P. OVIDII *Nasonis* Libri III de Arte amandi, et de Remedio Amoris, cum Commentariis *Barth.* MERVLAE, *Venetiis, per Ioh. de Tridino, alias Tacuinum, 1509, fol.*

— De Arte amandi et Remedio amoris, cum interpretationibus *Barth.* MERVLAE, *Mediolani, per Leonardum Vegium, 1510, fol.*

Livre I des Remedes contre l' amour, traduit des vers Latins d' OVIDE *en prose Françoise par* Nic. RENOVARD.

v. a la fin des Metamorphoses d' OVIDE, *traduites par le* même, *1619, 8.*

* * *

P. OVIDII *Nasonis* Metamorphoseon Libri XV, cum Orthographia dictionum Graecarum, Vita OVIDII, et Indice fabularum, *Venetiis, in aedibus Aldi, Mense Octobri, 1502, 8.*

— Metamorphoseos Libri moralizati, cum pulcherrimis fabularum principalium figuris, LACTANTII *Firmiani* in singulas argumentis, *Petri* LAVINII tropologica nonnullarum fabularum enarratione, et *Raph.* REGII Commentario, *Lugd. impressum per Nic. Vuolf, Impensis Iac. Maillet, 1511, fol. min.*

— Metamorphoseos Libri moralizati, cum pulcherrimis Fabularum principalium figuris; LACTANTII *Firmiani* in singulas fabulas argumentis, *Petri* LAVINII tropologica nonnullarum fabula-

bularum enarratione, et *Raph.* REGII Annotationibus, *Lugd. impensis Ioh. Robioni, 1513, fol. c. fig.*

— Metamorphoseon Libri XV, cum Indice repertorio omnium fabularum, *Argent. impensis Pauli Goetz ac Ioh. Schotti, 1515, 4.*

— Metamorphoseos Libri moralizati, cum pulcherrimis principalium fabularum figuris, LACTANTII *Firmiani* in singulas fabulas argumentis, tropologica nonnullarum fabularum enarratione *Petri* LAVINII, et Annotationibus *Raph.* REGII; Adnotationes praeterea *Phil.* BEROALDI, *Ioh. Bapt.* PII, *Iani* PARRHASII, *Lodov. Coelii* RICHERII *Rhodigini*, et IACOBI *Bononiensis*, curauit adiiciendas *Ioh. Theodor.* BELLOVACVS, *Lugd. impensis honesti viri Iac. Huguetan, in aedib. Sim. Bevilaquae, 1518, fol.*

— Metamorphoseos Libri XV, nunc primum in lucem dati castigatissimi, [cum castigationibus, Lectionibus variis, et argumentis, *Car.* VIVIANI,] *Florentiae, per haeredes Phil. Iuntae, 1522, 8.*

— Metamorphoseon Libri XV, DONATI argumentis compendiariis et adnotationibus marginalibus *Gyb.* LONGOLII illustrati. Accesserunt ad finem *Henr.* [LORITI] *Glareani* et ERASMI *Roterodami* Adnotationes, *Coloniae, exc. Mart. Gymnicus, 1551, 8.*

— Metamorphoseos Libri XV, per *Ioh.* SPRENGIVM editae, *1563. 12. cum fig.*

* Ob deficientem Tituli paginam locus impressionis addi nequit; Annus 1563 expressus est post Dedicationem.

— Metamorphoseon Libri XV, Interpretatione et Notis illustrauit *Dan.* CRISPINVS, ad vsum Delphini. Recensuit *Ioh.* FREIND, Oxonii, *e Theatro Sheldoniano, 1696, 8. maj.*

—

Le Trasformationi di M. Lodovicô DOLCE, *In Venetia, appr. Gabriel Giolito, 1553, 4. con fig.*

* *Contra hanc Metamorphoseon Versionem* Hieron. RVSCELLI *Observationes criticas edidit, Venet. 1553, 4. quae ipsi* Ludov. DVLCI *videbantur tanti momenti esse, vt omnia, quae posset, versionis suae Exempla conquireret, nouamque editionem, emendatis prioris erroribus, curaret,* Venet. *1554, 4. vid. Memoir. de* NICERON, *T. XXXII, pag. 14.*

Le Metamorfosi di OVIDIO, *ridotte da* Giovanni Andrea dell' ANGVILLARA *in ottava rima. Impressione quinta, di nouvo dal* Autore *rivedutte e corrette, con l' Annotationi di* M. Giuseppe HOROLOGGI. *Con Postille e con gli argomenti di* Francesco TVRCHI, *in Venetia, appresso Francesco de' Franceschi, 1575, 4. con fig.*

Les Metamorphoses d' OVIDE, *traduites en prose Françoise, avec XV Discours, contenant les explications morales des Fables, par* Nic. RENOVARD, *1619, 8. avec figures.*

Les Metamorphoses d' OVIDE, *traduites en Prose Françoise, et de nouveau soigneusement revuës, corrigées et enrichies de Figures a chacune Fable. Avec XV Discours contenans l' Explication morale et historique, le Jugement de Paris, la Metamorphose des Abeilles, traduite de* VIRGILE, *quelques Epitres d'* OVIDE, *et autres divers Traitez, par* Nicolas RENOVARD, *a Paris, chez Pierre Billaine, 1637, fol.*

Les Metamorphoses d' OVIDE, *en Latin et François, divisées en XV Livres, avec de nouvelles Explications historiques, morales et politiques sur toutes les Fables. De la Traduction de* Pierre DV-RYER, Parisien, *de l' Academie Françoise, Edition nouvelle enrichie de tres belles figures,* a Bruxel-

à Bruxelles, *chez François Foppens*, *1677*, *fol. grand papier.*

*Les Metamorphoses d'*OVIDE, *mises en vers François*, *par* Thomas CORNEILLE, *de l'Academie Françoise*, *III Tomes*, à Liege, *chez Jean Franç. Broncart*, *1698*, *8.* *avec fig. Voll. III.*

*Les Metamorphoses d'*OVIDE, *avec des Explications à la fin de chaque fable. Traduction nouvelle par l'* Abbé de BELLEGARDE, *II Tomes*, à Amst. *chez Etienne Roger*, *1716*, *12. Voll. II.*

Les Metamorphoses d'OVIDE, *traduites en François*, *avec des Remarques et des Explications historiques par* (Antoine) BANIER, *de l'Academie Royale des Inscriptions et Belles Lettres. Ouvrage enrichi de Figures en taille douce*, *III Tomes*, à Amst. *chez Wetstein et Smith*, *1732*, *12. Voll. III.*

*Les Metamorphoses d'*OVIDE, *en Latin et en François*, *avec des Remarques*, *et des Explications historiques par* (Antoine) BANIER. *Ouvrage enrichi de Figures en taille douce*, *gravées par* B. PICART *et autres habiles Maitres*, *II Tomes*, à Amst. *chez Wetstein et Smith*, *1732*, *fol. grand papier*, *Voll. II.*

OVIDE *en belle humeur*, *ou le premier Livre des Metamorphoses d'*OVIDE, *en vers burlesques.* Suivant la copie inprimée, à Paris, *1651*, *16.*

*L'*OVIDE *Bouffon*, *ou les Metamorphoses travesties en vers burlesques* [*par* L. RICHER] *Quatrieme Edition*, à Paris, *chez Estienne Loyson*, *1665*, *12.*

Meleager and Attalanta, *out of the VIII*[th] *Book of* OVID'S *Metamorphoses*, *by* Iohn DRYDEN.

v. DRYDEN'S *fables ancient and modern*, Lond. *1713*, *8*, p. 126.

Baucis and Philemon, *out of the VIII Book of* OVID'S *Metamorphoses*, *translated into Verse by* Iohn DRYDEN.

v. DRYDEN'S *Fables ancient and modern*, Lond. *1713*, *8. maj.* p. 182.

Pigmalion and the Statue, *out of the X*[th] *Book of* OVID'S *Metamorphoses*, *by* Iohn DRYDEN.

v. DRYDEN'S *Fables*, p. 193.

Ciniras and Myrrha, *out of the X*[th] *Book of* OVID'S *Metamorphoses*, *by* Iohn DRYDEN.

v. DRYDEN'S *Fables*, p. 199.

Ceyx and Alcyone, *out of the X*[th] *Book* etc.

v. DRYDEN'S *Fables*, p. 317.

The XII[th] *Book of* OVID'S *Metamorphoses translated into Verse by* Iohn DRYDEN.

v. DRYDEN'S *Fables*, p. 380.

The Speeches of Ajax and Vlysses from the XIII[th] *Book of* OVID'S *Metamorph.* *by* Iohn DRYDEN.

v. DRYDEN'S *Fables*, p. 420.

Of the Pythagorean Philosophie from the XV[th] *Book of* OVID'S *Metamorph.* *by* Iohn DRYDEN.

v. DRYDEN'S *fables*, p. 475.

* * *

P. OVIDII *Nasonis* Fastorum Libri, cum argumentis in librorum capitibus additis, *sine loco et Anno*, (Locus tamen fine dubio est *Lipsia.*) 4.

— Fasti, cum Commentariis *Ant. de* FANO et *Pauli* MARSI, *Venetiis*, *Opera et impensa Ioh. Tacuini de Tridino*, *Censore Barth. Merula*, *1502*, *fol.*

— Fastorum Libri VI, cum Vita Auctoris, *impressum Liptzk*, *per Iac. Thanner*, *Herbipolensem*, *1517*, 4.

* * *

P. OVIDII *Nasonis* Libri Tristium, cum Commento *Barth.* MERVLAE, *Mediolani*, *per Leonardum de Vegiis*, *1510*, *fol.*

— Ha-

—— Halievticon, Liber acephalus.

v. vna cum GRATIO, *M. Aurelio Olymp.* NEMESIANO, et CALPVRNIO *Siculo*, Venet. *ap. hered. Aldi*, *1534*, *8*. et inter PITHOEI Epigrammata vetera, *Lugd. 1596*, *8*. p. 240.

—— Nux.

v. in DORNAVII Amphitheatro Sapientiae Socraticae, iocoseriae, *Hanouiae*, *1619*, *fol.* T. I, p. 218.

—— de Nuce Elegia, cum Commentario *Des.* ERASMI, *Roterodami*, *sine anno*, *8*.

et in ERASMI Opp. Tomo I, p. 1187, sq.

N. III.

SCRIPTA OVIDIO SVPPOSITA.

OVIDII Consolatio ad Liuiam.

Haec PEDONIS *Albinouani* est. vid. infra, §. XVIII.

—— Carmen Panegyricum ad CALPVRNIVM *Pisonem*, quod et VIRGILIO adscribitur.

Rectius tribuitur *M. Annaeo* LVCANO. vid. FABRIC. Bibl. Lat. T. I, p. 226. vnde infra sub LVCANO huius Carminis editiones retulimus.

P. OVIDII *Nasonis* Elegia de Philomela.

v. in DORNAVII Amphitheatro Sapientiae Socrat. T. I, p. 391.

—— Elegia de Pulice.

v. in DORNAVII Amphitheatro Sapientiae Socraticae ioco-seriae, *Hanov. 1619*, *fol.* p. 27.

La Puce d' OVIDE, *traduit en François.*

v. *dans le Livret, qui a pour titre; Les Tetons*, à Amst. *1720*, *12*. p. 50.

P. OVIDII *Psittacus.*

v. in DORNAVII Amphitheatro Sapientiae Socraticae, Tom. I, p. 369.

N. IV.

SCRIPTA OVIDIVM ILLVSTRANTIA.

(A) *GENERATIM.*

Herculis CIOFANI in omnia *P.* OVIDII *Nasonis* Opera Obseruationes, vna cum OVIDII Vita et Descriptione Sulmonis, *Antv. ex offic. Cph. Plantini*, *1583*, *8*.

Iac. TOLLII Comparatio APOLLONII et OVIDII.

v. cum *Iac.* PALMERII Apologia pro LVCANO, *Lugd. Bat. 1704*, *8*. p. 387.

Cph. Aug. HEVMANNI Specimen Emendationum criticarum in OVIDII Opera.

v. in Supplement. Actor. Eruditor. T. VI, p. 77, seq.

—— Hebdomas Ouidiana.

v. in *Eiusd.* Parergis criticis, p. 114-120, *Ienae*, *1712*, *8*.

Obseruationes in OVIDIVM.

v. in Miscell. Obseruatt. in Auctor. *Amst. 1732*, *et seq. 8*. Vol. II, Tom. I, p. 21. Vol. V, Tom. III, p. 73. Vol. VI, T. I, p. 195. Tom. II, p. 412. Tom. III, p. 531. Vol. VII, T. II, p. 287. T. III, p. 461.

Cph. Aug. HEVMANNI Epistola critica ad *F. O.* MENCKENIVM de locis aliquot OVIDII et VALERII MAXIMI.

v. in Miscellan. Lipsiens. Nov. Vol. V, P. II, p. 328.

(B) *SPECIATIM.*

Cph. Aug. HEVMANNI Emendationes et illustrationes ad OVIDII Epist. VII Didonis.

v. in Actis Eruditor. An. 1716, p. 452, seq.

—— Retractatio et Correctio duarum Emendationum minus feliciter susceptarum in Epistolis Ouidianis.

v. *ibid.* p. 456.

LACTANTII *Placidi* Narrationes Fabularum, quae in *P.* OVIDII *Nasonis* Libris XV Metamorphoseon occurrunt, cum Notis *Thomae* MVNCKERI.

v. in Tomo II Mythographorum Latinor. a MVNCKERO editor. *Amst.* 1681, 8. et inter *Aug. van* STAVEREN Auctores Mythograph. Latin. *Lugd. Bat.* 1742, 4. p. 787. cum Notis variorum.

Lucae CVPERI ΠΑΡΑ΄ΤΙΤΛΑ ΤΗΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙ΄ΑΣ et Historiae Sacrae a mundo condito vsque ad τὴν ἔξοδον Israelitarum ex Aegypto; profanam quae explicat, prout desumta ex Libris Metamorphoseon *P.* OVIDII *Nasonis*, ad haec tempora spectat, *Amst. ap. Henr. Strik.* 1721, 8.

Cph. Aug. HEVMANNI Epistola, qua censurae subiiciuntur *Lucae* CVPERI Paratitla Ouidiana.

v. in *Eiusd.* Poeciles Tom. I, p. 218.

Herm. von der HARDT Chaos, Pelasgia Graecia, ad illustrationem exordii Metamorphoseon, contra *Lucam* CVPERVM.

v. inter *Eiusd.* Aenigmata prisci Orbis, *Helmst.* 1723, *fol.* p. 121, seq.

—— Historia Ambryssensium et Phlegiorum, Phocensium et Boeotorum: Prometheus et Aesculapius, ad Lib. I. Metamorphos. Fab. 2.

v. inter *Eiusd.* Aenigmata prisci Orbis, p. 119.

—— Deucalion et Pyrrha ad Lib. I. Metamorphos. Fab. II. Daulidis et Cyparissi Ciues ad Parnassum.

v. inter *Eiusd.* Aenigmata prisci Orbis, p. 113.

—— Pugna Apollinis cum Pythone ad Lib. I. Metamorphos. Fab. 12. Historia Belli Delphorum cum Ciuibus vrbis Pythiae.

v. inter *Eiusd.* Aenigmata prisci Orb. p. 128.

—— Cadmus, Thebarum Conditor ad Lib. II. Metamorphos. Historia Ciuium Cadmeorum in arce Cadmea, Thebis Boeotiae.

v. inter *Eiusd.* Aenigmata prisci Orb. p. 135.

Gottfr. Leonh. BAVDISII Dissertatio de Hermis Viarum Indicibus ad illustrat. Lib. II, v. 104, Metamorphos. *Lips.* 1729, 4.

Herm. von der HARDT Stellio ex puero, Historia Cereris, s. Coloniae vrbis Drymeae in Phocide etc. ad Lib. V, Fab. 10 Metamorphos.

v. inter *Eiusd.* Aenigmata prisci Orb. p. 13.

—— Ranae ex rusticis, seu Rustici Lycii in ranas mutati; Historia Salganeorum Boeotorum, qui Coloniam vrbis Delphinii ad ipsos commeantem, inhumaniter exceperunt, ad Lib. VI, Fab. 4 Metamorphos.

v. inter *Eiusd.* Aenigmata prisci Orbis, p. 1, seq.

Ioh. Frid. REXRATH Oratio de Clypeis in loco sacro suspensis, ad Lib. XV, v. 164, 165. Metamorphos. *Lips.* 1737, 4.

Car. NEAPOLIS Anaptyxis s. Commentarius ad Fastos Ouidianos.

Accessit Libris Fastorum in BVRMANNI Editione Opp. OVIDII, *Amst.* 1727, 4.

—— Idem Commentarius, cum additamentis *Ioh. Felicis* PALESII.

v. in GRVTERI Thesauro critico ab eodem PALESIO edi coepto, Tomo I, *Florent.* 1737, *fol.*

Petri OLIVIER Dissertatio; Lacrymae in luctu cur suauiores ad OVIDII IV Trist. Eleg. III.

v. inter *Eiusd.* Dissertatt. Acad. *Cantabr.* 1674, 8.

Frid. Otton. MENCKENII Emendatio aliquot OVIDII locorum [Trist. V, 8, 11, et Trist. I, 2, 102. Trist. III, 3, 21, et et Metam. III, p. 269.]

v. in

v. in Miscellan. Lipsiens. Nov. Vol. IV, Part. III, p. 527, P. IV, 726.

Jean MASSON *Défense d'un passage d'*OVIDE *(Fast. L. V, vers 593.) touchant les Parthes, contre la Critique de* Jaques BASNAGE.

v. *dans l'Histoire Critique de la Republ. des Lettres*, T. XIII, p. 89.

§. XVIII.

C. PEDO ALBINOVANVS.

C. PEDONIS *Albinouani* Fragmenta, et Elegiae.

v. inter Catalecta VIRGILII ad calcem Opp. *eius*, Brixiae, *1485, fol. Norib. 1492, fol. Argent. 1502, fol. Lugd. 1552*, 12.

—— Eadem, cum Commentario *Ios.* SCALIGERI et *Frid.* LINDENBRVCH.

v. in Appendice VIRGILII ed. a *Frid.* LINDENBRVCH, *Lugd. Bat. 1595, 8.*

—— Eadem.

v. inter *P.* PITHOEI Epigrammata vetera, *Lugd. 1596, 8.* p. 220, seq.

—— Fragmenta, quae extant.

v. in Corpore Poetar. Latinor. *Aur. Allobr. 1640, 4. T. I*, p. 1425.

—— Eadem Fragmenta, et Elegia in obitum Maecenatis.

v. in MAITTAIRII Corpore Poetar. Latinor. *Lond. 1713, fol. Tom. II, p. 1530 et 1559.*

—— Elegiae III, et Fragmenta, cum Interpretatione et Notis *Ios.* SCALIGERI, *Frid.* LINDENBRVCHII, *Nic.* HEINSII, *Theod.* GORALLI [i. e. *Ioh.* CLERICI] et *aliorum*, Amst. *ap. Dav. Mortier, 1715, 8.*

—— In obitum Maecenatis Elegiae II, cum Notis *Ioh. Henr.* MEIBOMII.

Accessit *Eiusd.* MEIBOMII Vitae Maecenatis, *Lugd. Bat. 1653, 4.*

§. XIX.

P. CORNEL. SEVERVS.

CORNELII *Seueri* Aetna, et fragmentum in necem CICERONIS.

v. Sub VIRGILII nomine in *Eiusd.* Opp. inter Catalecta, *Brix. 1485, fol. Norib. 1492, fol. Argent. 1502, fol. Lugd. 1552, 12, Lugd. Batav. 1595, 8.* et inter PITHOEI Epigrammata vetera, *Lugd. 1596*, p. 192.

—— Fragmenta, quae extant.

v. in Corpore Poetar. Latinor. *Aur. Allobr. 1640, 4. Tom. I, p. 1346.*

—— Aetna, et Fragmenta.

v. in MAITTAIRII Corpore Poetar. Latinor. *Lond. 1713, fol. Tom. II, 1528, et 1583.*

—— Aetna, et, quae supersunt, fragmenta, cum Notis et Interpretatione *Ios.* SCALIGERI, *Frid.* LINDENBRVCHII, et *Theod.* GORALLI, [i. e. *Ioh.* CLERICI] Accessit *Petri* BEMBI Aetna, *Amst. ap. Dav. Mortier, 1715, 8.*

L'Etna di P. CORNELIO Seuero, *tradotta in Versi volgari da* Claudio Nicolo STAMPA.

v. simul cum Textu Latino in Corpore Poetar. Latinor. cum versione Italica edit. *Mediolani, 1731, seq. 4. Tom. X, p. 177.*

Frid. Otton. MENCKENII Carmen *P.* CORNELII *Seueri* de Aetna, a praeposteris *Ioh.* CLERICI coniecturis vindicatum.

v. in Miscellan. Lipsiens. Nov. Vol. V, P. I, p. 137. Part. II, p. 335.

§. XX.

GRATIVS FALISCVS.

GRATII de Venatione Liber vnus.

v. vna cum OVIDII Libro Halieuticon, *M. Aurel. Olympio* NEMESIANO, et CALPVRNIO *Siculo*, Venetiis, *ap. hered. Aldi*, *1534*, *8.* et *Frf. 1539*, *8.* et inter PITHOEI Epigrammata vetera, *Lugd. 1596*, *8.* p. 244. et accessit DARETI *Phrygio*, *Antv. 1608*, *8. p. 141*, *seq.* et *Duaci*, *1632*, *8.* et inter Opera et Fragmenta veter. Poëtar Latinor. ed. cura *Mich.* MAITTAIRE, *Londini*, *1713*, *fol. T. I*, *p. 754.*

— Cynegeticon, cum variis Lectionibus et Notis *Casp.* BARTHII, *Iani* VLITII, *Tho.* IOHNSON, et *Ed.* BRVCEI.

v. inter Rei Venaticae Scriptores, *Lugd. Bat. 1728*, *4.* p. 1, seq.

— Idem, cum iisdem, et *Petri* BVRMANNI, Notis.

v. inter Poëtas Latinos minores a *P.* BVRMANNO edit. *Leydae*, *1731*, *4. Tomo I*, p. 1, seq.

§. XXI.

PVBLIVS SYRVS.

PVBLII *Syri* Mimi, cum ERASMI *Roterod.* Scholiis auctis.

v. vna cum CATONIS Distichis, et aliis, *Louanii*, *1518*, *4.*

— Mimi, selectae sententiae, et *Dionysii* CATONIS Disticha de moribus, cum versione Graeca PLANVDIS, paribus versibus; Sententiae Publianae totidem Versibus Graecis, et quaedam CATONIS Disticha, Graece a *Iosepho* SCALIGERO reddita, cum Notis *eiusdem*, Lugd. Batav. *ex offic. Plantiniana*, *1598*, *8.*

— Selectae Sententiae, cum Versione Graeca et Notis *Ios.* SCALIGERI.

v. in *Ios.* SCALIGERI Opusculis Graecis et Latinis, *Paris. 1605*, *8.*

— et *L. Annaei* SENECAE Sententiae.

v. in *Iani* GRVTERI Florilegio Ethicopolitico, *Frf. 1610*, *8. Part. I*, *p. 157*, *seqq.*

— Fragmenta, quae exstant.

v. in Corpore veter. Poëtar. Latinor. *Aur. Allobr. 1640*, *4. Tomo I*, *p. 565.*

— Selectae Sententiae.

Adiectae sunt PHAEDRI fabulis a *Tanaq.* FABRO editis, *Salmurii*, *1657*, *4. p. 61.*

— Mimi, ab ERASMO castigati et elucidati.

Accessere CATONIS Distichis, *Franekerae*, *1660*, *12.*

— Mimi, aucti et correcti, ex Codice Manuscripto Frisingensi.

Subiuncti sunt *M. Anton.* MVRETI Orationibus et Epistolis, a *Iac.* THOMASIO editis, *Lips. 1672*, *8.* et in MVRETI Opp. *Veronae*, *1727*, *seq. 8. Tom. IV*, *p. 316.*

— et *Annaei* SENECAE Mimi, forsan et *aliorum* singulares Sententiae, centum aliquot versibus ex Codd. Pall. et Frising. auctae et correctae, studio et opera *Iani* GRVTERI, cum Notis *Eiusdem* recognitis et castigatis. Accedunt *eiusdem* Notae posthumae, vt et noua Versio Graeca *Ios.* SCALIGERI, nunc primum ex vtriusque autographis adornatae et in lucem editae, *Lugd. Bat. ap. Ioh. du Vivie*, *1708*, *8.*

— Fragmenta.

v. inter Opera et Fragmenta veter. Poetar. Latinor. *Londini*, *1713*, *fol. T. II*, *p. 1520.*

§. XXII.

§. XXII.

M. VITRVVIVS POLLIO.

N. I.

EDITIONES.

M. VITRVVII de Architectura Libri X, maxima diligentia castigati, additis *Iulii* FRONTINI de Aquaeductibus Libris, *Florentiae, per haeredes Phil. Iuntae, 1522, 8. cum fig.*

— De Architectura Libri X, omnibus omnium editionibus longe emendatiores, collatis veteribus Exemplis. Accesserunt *Gul.* PHILANDRI, *Castilionii*, ciuis Romani, annotationes castigatiores, et plus tertia parte locupletiores. Adiecta est Epitome in omnes *Geo.* AGRICOLAE de mensuris et ponderibus libros, *eodem Auctore*, cum Graeco et Latino Indice, *Geneuae, ap. Ioh. Tornaesium, 1586, 4. maj.*

— de Architectura Libri X, cum Notis, Castigationibus et Obseruationibus *Guil.* PHILANDRI, integris, *Dan.* BARBARI excerptis, et *Claudii* SALMASII passim insertis. Praemittuntur Elementa Architecturae, collecta ab *Henr.* WOTTONO, Equite Anglo. Accedunt Lexicon Vitruvianum *Bernard.* BALDI, et *Eiusdem* Scamilli impares Vitruuiani; De pictura Libri III *Leonis de* ALBERTIS; De Sculptura Excerpta ex *Pomp.* GAVRICI Dialogo; *Ludov.* DEMONTIOSII Commentarius de Sculptura et Pictura, cum variis Indicibus copiosissimis. Omnia in vnum collecta, digesta et illustrata a *Ioh. de* LAET, *Amst. ap. Ludov. Elzeuirium, 1649, fol. cum fig.*

* Adiecta etiam sunt huic Editioni: *Guil.* PHILANDRI Epitome in *Geo.* AGRICOLAE Libros de Mensuris et ponderibus; *Marci* MEIBOMII Notae in VITRVVIVM; *Nic.* GOLDMANNI Notae ad VITRVVII Volutam Ionicam.

Di Lucio VITRVVIO Pollione *de Architectura Libri Dece, traducti de Latino in Vulgare affigurati, commentati e con mirando ordine insigniti, da* Caesare CAESARIANO *a le Spese e Instantia del Magnifico D.* Augustino GALLO, *e del nobile D.* Aluisio du PIROVANO, *Como, per Magistro Gotardo da Ponte, 1521, fol. con fig.*

Les Dix Livres d'Architecture de VITRVVE, *corrigez et traduits nouvellement en François, avec des Notes et des Figures. Seconde Edition revuë, corrigée et augmentée par* Claude PERRAVLT, *à Paris, chez Jean Baptiste Coignard, 1684, fol. maj. avec fig.*

L'Architecture de VITRVVE, *reduite en abregé par* Claud. PERRAVLT, *à Amst. aux depens des Huguetans, 1681, 8.*

VITRVVIVS. *Des allernamhafftigsten und hocherfahrnesten Roemischen Architecti, und kunstreichen Werck- oder Baumeisters,* Marci VITRVVII Pollionis, *zehen Bücher von der Architectur und künstlichem Bauen, etc. verteutscht durch* D. Gualtherum H. RIVIVM, Medic. et Mathemat. *vormals in teutsche Sprach zu transferiren, noch von niemand sonst unterstanden, sondern für unmüglich geachtet worden, izt aber an vielen Orten verbessert, Basel, durch Sebastian Henricpetri, 1614, fol. mit Figuren.*

N. II.

SCRIPTA VITRVVIVM ILLVSTRANTIA.

Guil. PHILANDRI in decem Libros *M.* VITRVVII *Pollionis* de Architectura Annotationes, *Parif. ap. Ioh. Kerver*, 1545, 8.

Bernardini BALDI Lexicon Vitruuianum, auctum et illustratum.

v. supra, in Editione VITRVVII *Ioh. de* LAET.

Specimen Emendationum Vitruuianarum eruditi cuiusdam Viri.

v. in FABRICII Bibliotheca Latina, Tomo II, p. 594.

Gualth. H. RIVII *Baukunst oder Architectur aller fürnehmsten Mathematischen und Mechanischen Künste, etc. zu rechten Verstand der Lehr* VITRVVII, *in drey Bücher abgetheilet*, Basel, *durch Sebastian Henricpetri*, 1582, *fol. mit Figuren.*

Bernardini BALDI Scamilli impares Vitruuiani Lib. III, cap. 3, et Lib. IV, cap. 9, explicati.

v. supra in VITRVVII Editione *Ioh. de* LAET.

Chr. GVEINZII Σκιογραφία VITRVVII, *Hallis Saxonum*, 1648, 4.

§. XXIII.

M. MANILIVS.

Marci MANILII Astronomicorum Libri V.

v. vna cum *Iulio* FIRMICO, et aliis Astronomicis, *Venet. ap. Aldum*, 1499, *fol.*

— Astronomicon, a *Iof.* SCALIGERO ex vetusto Codice Gemblacensi infinitis mendis repurgatum; *Eiusdem Iof.* SCALIGERI Notae, nunc primum ex Codice SCALIGERI, quem *sua* manu ad tertiam Editionem praeparauerat, plurimisque accessionibus locupletauerat, restitutae. Accesserunt quaedam *Thomae* REINESII, et *Ism.* BVLLIALDI Animaduersiones, *Argent. sumt. Ioh. Ioach. Bockenhofferi*, 1655, 4.

— Astronomicon.

v. inter Opera et Fragmenta veter. Poëtar. Latinor. a *Mich.* MAITTAIRE edit. *Lond.* 1713, *fol. Tomo I, pag.* 758, *seq.*

— Idem.

v. in Corpore Poëtar. Latinor. cum Versioni Ital. editor. *Mediolani*, 1731, *seq.* 4. *Tomo XVI et XVII, p.* 1, *seq.*

— Idem, ex recensione et cum Notis *Rich.* BENTLEII, *Londini, typis Henr. Woodfall*, 1739, 4. *maj.*

Le cinque Libri dell' Astronomia di M. MANILIO, *tradotti da* Gasparo BANDINI.

v. in Corpore veter. Poëtar. Latinor. Mediolanensi, Tomo XVI et XVII.

* * *

Obseruationes in quaedam MANILII Loca.

v. in Miscellaneis Obseruationibus in Auctores, *Amst.* 1732, 8. Vol. I, Tom. I, pag. 85. Vol. IV, T. III, p. 362.

§. XXIV.

§. XXIV.

CAESAR GERMANICVS.

Caesaris GERMANICI, quae extant, omnia.

v. in *Mich.* MAITTAIRE Corpore Poëtar. Latinor. Tomo II, pag 1547, 1563.

—— Opera, quae extant, omnia, cum Latina, tum Graeca, cum Commentariis integris *Hug.* GROTII, et Notis *Guil.* MORELII, *Adr.* TVRNEBI, *Iof.* SCALIGERI, *Claud.* SALMASII, *Casp.* BARTHII, *Iani* VLITII, *Iani* BROECKHVSII, et *aliorum.* Item Epigrammata et Versus *C. Iulii* CAESARIS, *C. Iulii* CAESARIS *Octauiani Augusti*, et *Neronis Claudii* CAESARIS. Omnia recensuit, Notisque *suis* et duplici Indice auxit, Amuleti denique Basilidiani, gemmaeque ac numorum quorundam veterum explicationem subiecit *Ioh. Conr.* SCHWARTZ, *Cob. aere Maurit. Hagenii,* 1715, 8.

—— Versio ARATI Phaenomenon.

v. supra Lib. II inter Auctor. veter. Graecor. sub ARATO.

SECTIO II.

SCRIPTORES ARGENTEAE AETATIS, AD AETATEM VSQVE ANTONINORVM.

* * *

§. I.

C. IVLIVS HYGINVS.

C. Iulii HYGINI Liber Fabularum, cum Commentario, et praemissa Dissertatione de auctore, stylo et aetate Mythologiae, quae *C. Iulii* HYGINI nomen praefert, studio *Thomae* MVNCKERI.

v. inter *Tho.* MVNCKERI Mythographos Latinos, *Amst.* 1681, 8. *Tomo I, p.* 1, *seq.*

—— Idem Liber, cum integris Commentariis *Iac.* MICYLLI, *Ioh.* SCHEFFERI, *Thomae* MVNCKERI, *Eiusdem* Dissertatione de Mythologia HYGINI, *Thomae* WOPKENSII Emendationibus et *Augustini van* STAVEREN.

v. inter Mythographos Latin. ab *August. van* STAVEREN ed. *Lugd. Bat.* 1742, 4.

C. Iulii HYGINI Poëticon Astronomicon, *Parrhis. ap. Iehan Lambert,* 1514, 4. *cum fig.*

—— Idem Liber, cum *Tho.* MVNCKERI Commentario, *cum fig.*

v. inter MVNCKERI Mythographos, T. I, p. 339.

—— Idem, cum Notis SCHEFFERI, MICYLLI, MVNCKERI, WOPKENSII et *Augustini van* STAVEREN.

v. inter Mythographos *Augustini van* STAVEREN, *Lugd. Bat.* 1742, 4.

—— Liber Gromaticus, s. de Limitibus constituendis, qui sub HYGINI nomine exstat.

Hic liber Auctoris longe iunioris est, teste FABRICIO in Bibliotheca Lat. Tom. I, p. 853. et ext. inter GOESII Auctores Rei agrariae, *Amst.* 1674, 4. p. 150.

Augustini van STAVEREN de HYGINI Genealogiae particula Graece versa DOSITHEI.

v. in Miscell. Obseruatt. in Auctor. Vol. IX, Tom. III, p. 413.

§. II.

§. II.

C. VELLEIVS PATERCVLVS.

N. I.

EDITIONES.

C. VELLEII *Paterculi* Historiae Romanae duo Volumina, ad M. Vinicium, Cos. Progenerum Tiberii Caesaris, per *Beatum* (BILDIVM) *Rhenanum, Selestadiensem*, ab interitu vtcunque vindicata. [Cum *eiusdem* margini adiectis breuibus castigationibus et Notis. Adduntur ad calcem variae Lectiones ex Codice Morbacensi collectae a *Ioh. Alb.* BVRERIO,] *Bas. in aed. Ioh. Frobenii, 1520, fol.*

— Historiae Romanae Libri II.
v. inter varios Historiae Romanae Scriptores, *ap. Henr. Stephanum, 1568, 8.* Tom. I, p. 731, seq.

— Historiae Romanae Libri II, cum variis Lectionibus.
v. inter SYLBVRGII Scriptores Histor. Rom. *Frf. 1588, fol.* Tomo I, p. 427, sq.

— Historiae Romanae Libri II, cum *Aldi* MANVTII Scholiis, *Iusti* LIPSII Animaduersionibus, *Iac.* SCHEGKII Notis, et *Valentis* ACIDALII variis Lectionibus, *Lugd. ap. Franc. le Preux, 1593, 8.*

— Historiae Romanae Libri II, cum Animaduersionibus *Iusti* LIPSII auctis et emendatis.
v. ad calcem TACITI, *Antv. 1607, fol.*

— Historiae Romanae Libri II, illustrati Commentariis et variantibus Lectionibus *Beati* (BILDII) *Rhenani, Ioh. Alb.* BVRERII, *Aldi* MANVTII, *Fuluii* VRSINI, *Iusti* LIPSII, RAPHELENGII, *Iac.* SCHEGKII, *Valent.* ACIDALII, *Iani* GRVTERI, *C. Claudii* PVTEANI, cum Fragmento VELLEII.
v. ad calcem Operum TACITI, *Paris. ap. Petr. Chevalier, 1608, fol.*

— Historiae Rom. Libri II.
v. inter Historiae Rom. Scriptor. *Col. Allobr. 1609, fol.* Tom. I, p. 565.

— Historiae Romanae Libri II, cum Notis *Iani* GRVTERI.
v. inter GRVTERI Historiae Augustae Scriptor. Latin. minor. *Hanov. 1611, fol.* p. 48, seqq.

— Iidem Libri II, cum *Iusti* LIPSII Notis auctioribus.
v. ad calcem TACITI, *Antv. 1648, fol.*

— Historiae Romanae Libri II, Interpretatione et Notis illustrauit *Rob.* RIGVEZ, in vsum Delphini, *Parisiis, ap. Fred. Leonard, 1675, 4.*

— Quae supersunt, cum variis Lectionibus optimarum Editionum, *doctorum virorum* Coniecturis et Castigationibus. Praemittuntur *Henr.* DODWELLI Annales Velleiani. [Ex recensione *Ioh.* HVDSONI,] *Oxoniae, e Theatro Sheldoniano, 1693, 8. maj.*

— Quae supersunt, ex Historiae Romanae Voluminibus duobus, cum integris Scholiis, variis Lectionibus et Animaduersionibus *Doctorum*, curante *Petro* BVRMANNO, *Lugd. Bat. apud Sam. Luchtmans, 1719, 8.*

— Historiae Romanae Libri II.
v. in Historiae Romanae Epitome, *Florent. 1723, 8.* Tom. I, p. 155, seq.

N. II.

N. II.

SCRIPTA VELLEIVM ILLVSTRANTIA.

Cph. Adami RVPERTI Obſeruationes hiſtoricae, politicae, philologicae, criticae, ad *C.* VELLEII *Paterculi* Hiſtoriae Romanae Libros II.

Adiectae ſunt *Eiusd.* Diſſertationibus ad *Valer.* MAXIMVM, *Norib. 1663, 8.*

Ioh. Henr. BOECLERI Characteres politici in VELLEIO *Paterculo* expoſitione quadam demonſtrati, *Argent. typis Ioſ. Staedelii, 1672, 8.*

Cph. Aug. HEVMANNI Conſiderationes quarundam BVRMANNI Notarum ad VELLEIVM.

v. in Actis Eruditor. An. 1721, p. 116.

Ioh. Frid. CHRISTII Medicinae quaedam VELLEIO *Paterculo*, poſt *P.* BVRMANNI curas.

v. in *Eiusd.* Noctium Academicar. Specim. I, pag. 30-46. *Halae Magdeb. 1729, 8.*

Guil. WARBVRTON Emendationes in *C.* VELLEII *Paterculi* Hiſtorias.

v. *dans la Bibliotheque Britannique, Tom. VII, pag. 256-294.*

Jean Marie de la MARQVE de TILLADET *Diſſertation au ſujet de quelques endroits de* TACITE *et de* VELLEIVS *Paterculus.*

v. *Les Memoires de l' Academie Roiale des Inſcript. et Belles Lettres, Tom. III, pag. 437, et ſuiv.*

T. Æ. W. S. Aduerſaria critica in *C.* VELLEII *Paterculi* Hiſtoriam Romanam.

v. in Miſcell. Obſeruatt. in Auctor. Vol. VIII, Tom. I.

Petri BVRMANNI Animaduerſiones ad *Thomae* WOPKENSII Aduerſaria critica in VELLEII *Paterculi* Hiſtoriam Romanam.

v. ibid. Vol. VIII, Tom. III, p. 353.

Thomae WOPKENSII Aduerſaria critica in VELLEIVM *Paterculum*, a *Petri* BVRMANNI Animaduerſionibus vindicata.

v. ibid. Vol. IX, Tom. II, p. 227.

Ioh. Geo. WALTHERI Emendatio Loci Velleiani, Lib. I, Cap. VI, §. 1. atque huius et ſequentis capitis Explicatio.

v. in Miſcellan. Lipſienſ. Nov. Tom. III, Part. III, pag. 521, ſeq.

Ioh. CLERICI Emendationes duae ad VELLEII Lib. I, cap. 12, et 16.

v. *dans la Bibliotheque ancienne et moderne, Tome V, p. 142.* Petr. BVRMANNVS *in ſua ad* VELLEIVM *Praefatione has emendationes ad examen vocat.*

Adami RECHENBERGII Diſſertatio de Liuio Druſo, Trib. Plebis, ex VELLEI. II, 13, 14.

v. inter *eius* Diſſertatt. hiſtor. polit. *Lipſ. 1698, 8.* pag. 246.

Ioh. Conr. SCHWARTZII Obſeruationes ad VELLEII loca duo Lib. II, cap. 31, et 45.

v. in Actis Eruditor. An. 1732, pag. 290.

Cph. Aug. HEVMANNI Emendationes Emendationum praecedentium.

v. ibid. An. 1733. p. 432.

Dav. BERNHARDI Diſſ. de auctoramento funebri *M. Tullii* CICERONIS necati, ad VELLEII Lib. II, c. 66, *Viteb. 1720, 4.*

§. III.

P H A E D R V S.

N. I.

EDITIONES.

Aug. Liberti PHAEDRI Fabularum Aeſopicarum Libri V, nuper a *P.* PITHOEO primum editi, et iam emendati et illuſtrati Notis a *Conr.* RITTERSHVSIO. Acceſſere

cessere in easdem Fabulas Spicilegium *Gasp.* SCHOPPII, et alia quaedam, *Lugd. Bat. ex offic. Plantiniana, 1598, 8.*

—— Fabularum Aesopicarum Libri V, cum Notis *Isaaci Nic.* NEVELETI.

v. cum Fabulis AESOPI, BABRIAE, et *alior.* a NEVELETO edit. *Frf. 1610, 8. pag. 388, seq.*

—— Fabulae, cum Notis et Animaduersionibus *Tanaq.* FABRI, in quibus multa etiam aliorum Scriptorum emendata sunt, *Salmurii, ap. Dan. de Lerpiniere, 1657, 4.*

—— Fabularum Aesopicarum Libri V, cum prioribus et posterioribus Notis *Nic.* RIGALTII. *Petr.* AXEN recensuit, *suas*que Notas adiecit, *Hamb. sumt. Ioh. Naumann et Geo. Wolfii, 1671, 8.*

—— Fabularum Aesopicarum Libri V, cum integris Commentariis *Marqu.* GVDII, *Conr.* RITTERSHVSII, *Nic.* RIGALTII, *Nic.* HEINSII, *Ioh.* SCHEFFERI, *Ioh. Lud* PRASCHII, et excerptis *aliorum*, curante *Petro* BVRMANNO, *Amst. ap. Henr. Wetstenium, 1698, 8. maj.*

—— Fabularum Aesopicarum Libri V, Notis illustrauit in vsum Sereniss. Principis Nassavii *Dav.* HOOGSTRATANVS. Accedunt duo Indices, alter verborum omnium, alter rerum obseruatu in Notis digniorum, *Amst. ap. Franc. Halma, 1701, 4. maj. cum fig. elegantiss.*

—— Fabularum Aesopicarum Libri V, Notis Doctorum selectioribus, nouisque passim et Coniecturis et Explicationibus illustrati, Opera *Thomae* IOHNSON, in vsum Scholae Etonensis, *Lond. ap. Car. Harper, 1701, 8.*

—— Eaedem, cum Annotationibus *Ioh.* SCHEFFERI et *Franc.* GVYETI Notis, nunquam antea publicatis. Editio quinta, prioribus emendatior et auctior, in qua iungitur Interpretatio Gallica cum Notis, *Hamb. ap. Benj. Schiller, 1706, 8.*

—— Fabulae, soluta Oratione expositae, inter quas reperiuntur nonnullae *eiusdem* auctoris, et *aliorum*, antea ignotae. Accedunt ROMVLI Fabulae Aesopiae omnes ex MSStis depromtae et adiectis notis editae ab *Ioh. Fred.* NILANT, *Lugd. Bat. ap. Theodor. Haak, 1709, 8.*

—— Fabulae, Libris V.

v. in Corpore Veter. Poetar. Latinor. a MAITTAIRIO ed. *Lond. 1713, fol.* T. I, pag. 788, seq.

—— Eaedem, cum noua Fabularum Appendice, ex MS. Diuionensi, RIMICIO, ROMVLO, et *aliis*, Cura et studio *Petri* BVRMANNI, *Hagae Com. ap. Henr. Scheurleer, 1719, 12.*

—— Fabularum Aesopicarum Libri V, cum nouo Commentario *Petri* BVRMANNI, *Leidae, ap. Sam. Luchtmans, 1727, 4. maj.*

—— Eaedem, cum versione Italica. (de qua infra)

v. in Corpore Poetar. Latinor. Mediolanens. Tomo X, pag. I, seq.

Delle Favole di FEDRO, *Libri V, tradotti da un* ANONIMO, Veneziano.

v. in Corpore Poetar. Latinor. cum versione Italica edi coeptorum, *Mediolani, 1731, 4. Tomo X, p. 1, seq.*

Salomon FRANCKENS *Teutschredender* PHAEDRVS, *oder dessen in teutsche Poesie übersetzte Fabeln*, Iena, *bey Christ. Pohl, 1716, 8.*

N. II.

N. II.

SCRIPTA PHAEDRVM ILLVSTRANTIA.

Cph. Aug. HEVMANNI Emendatio aliquot Locorum PHAEDRI, cum Dissertatione de Philosophia AESOPI

S. *in der Neuen Bibliothec*, *P. XXVII*, *pag. 603*.

Epistola critica ad eruditissimum virum H. B. S. E. I. in qua omnes doctissimi BENTLEII in PHAEDRVM Notae atque Emendationes expenduntur, *Leidae*, *ap. Sam. Luchtmans*, *1727*, *4. maj.*

Et subiuncta est ad calcem PHAEDRO, cum nouo BVRMANNI Commentario edito, 1727, 4.

Lettre d'un François refugié en Hollande au sujet du nouveau PHEDRE *de Mr.* BVRMANN.

v. *dans la Continuat. des Memoires de Litterature de Mr.* SALLENGRE, *T. X*, *pag. 443*.

Ioh. Frid. GRVNER Spicilegium Obseruationum ad PHAEDRI priores Libros II, *Ienae*, *1745*, *4.*

A critical Remark upon a passage in PHAEDRVS, *Lib. I, Fab. I, by Mr.* CARY.

v. *in the New Memoirs of Litterature*, *Vol. III*, *Iun. 1726*, *pag. 423*.

Andr. Ludou. KOENIGSMANNI Disquisitio critica; Aequae leges quid? apud PHAEDRVM Fab. II, Lib. I.

S. *in der Hamburg. vermischten Biblioth.* Vol. II, Part. IV, p. 598.

§. IV.

AVREL. CORNEL. CELSVS.

Aur. Corn. CELSI de Re medica Libri VIII, operis ab eo scripti de Artibus Pars Sexta.

v. inter *Henr.* STEPHANI Medicae Artis Principes, *1567*, *fol.* Tom. II, p. 5 seq.

—— De Medicina Libri VIII, breuioribus *Rob.* CONSTANTINI, *Isaaci* CASAVBONI, *aliorum*que Scholiis ac locis parallelis illustrati. Cura et studio *Theod. Ians. ab* ALMELOVEEN. Editio auctior et correctior, *Amst. ap. Ioh. Wolters*, *1713*, *8.*

—— De Medicina Libri VIII, cum Notis integris *Ioh.* CAESARII, *Rob.* CONSTANTINI, *Ios.* SCALIGERI, *If.* CASAVBONI, *Ioh. Bapt.* MORGAGNI, ac locis parallelis. Cura et studio *Theod. Ianss.* AB ALMELOVEEN. Accedunt *Ioh.* RHODII Vita C. CELSI, variae Lectiones ex tribus antiquis Editionibus, itemque Idem aliquot HIPPOCRATIS et CELSI ab *H.* STEPHANO παραλλήλως concinnati, *Lugd. Bat. ap. Ioh. Arn. Langerak*, *1746*, *8. maj.*

—— De Arte dicendi Libellus.

v. in FABRICII Biblioth. Lat. Tomo III, pag. 759, seq.

—— Idem Libellus, emendatus et Notis illustratus *a Cph. Aug.* HEVMANNO.

v. in HEVMANNI Poeciles Tomo I, pag. 378, seq.

* * *

Veteris *Cornelii* CELSI Libror. VIII de Medicina Lectio restituta, contra *Rob.* CONSTANTINVM.

v. in *Ioh.* NARDII Noctibus genial. *Bonon. 1656*, *4. p. 518-599.*

§. V.

VALERIVS MAXIMVS.

N. I.

EDITIONES.

VALERII *Maximi* Dictorum et Factorum memorabilium Libri IX, ad Tiberium Caesarem, *in fol.* In fine haec leguntur:

P. F. M. CCCC. LXXVIII. KL. IVLII. S. F. B. R. VENETIIS IMPRESSIT. Z. F.

— Iidem Libri IX, *Mediolani, per Leonardum Pachel et Vldericum Scinczenceller, 1480, fol.*

— Iidem, cum Commentariis *Oliuerii Arzignanensis, Venetiis, arte et impensis Bernardini de Benaliis, 1488, fol.*

— Iidem, cum Commentario *Oliuerii Arzignanensis, Venetiis, 1494, fol.*

— Iidem, cum Commentario *Oliverii Arzignanensis*, et pulcherrima ac vtilissima quadam Tabula, nouiter excogitata, pluribus locis per *Barth.* MATTHAEATIVM, *Marosticum*, ex antiquissimo et castigatissimo Codice emendatus; Additis XXIV Exemplis, nuper ab *Aldo Romano* inuentis, *Venetiis, per Albertinum de Lisona, Vercellensem, 1505, fol.*

— Dictorum et Factorum memorabilium Libri IX, *8. sine indicio anni et loci impressionis.*

* Typi Iuntinis similes sunt.

— Iidem Libri IX, cum *Oliuerii* Commentariis, ex prima *eius* editione integra et sincera descriptis, cum paucis annotationibus, quas sub THEOPHILI nomine Arcadicus ille libri marginibus inspersit; Addita sunt in fine operis ASCENSII familiaria interpretamenta, *Mediolani, ap. Leonardum Vegium, 1513, fol.*

— Iidem, cum Commentario historico ac litterario *Oliuerii Arzignanensis*, et familiari *Iodoci* BADII, *Ascensii*, qui quatuor et viginti exempla Aldino auspicio nuper inuenta simili commentatione declarauit, et totum opus gemina Tabella, altera Titulorum, altera litterarum, ordine illustrauit; Additis THEOPHILI lucubrationibus, nec non pene viuis imaginibus, *Venetiis, per D. Luc. Ant. de Giunta, 1513, fol.*

— Iidem, *Venetiis, in aedibus Aldi et Andreae Soceri, mense Octob. 1514, 8.*

— Iidem, cum *Valerii* PROBI Grammatici de Scripturis antiquis opusculo, *Parisiis, ap. Petr. Vidouaeum, 1528, 24.*

— Dictorum ac Factorum memorabilium, tum Romanorum, quam Externorum, Collectanea, cum *Oliuerii Arzignanensis* Commentario et *Iodoci* BADII *Ascensii* familiarissima expositione, adiectis XXIV exemplis ab *Aldo* prius impressis, *Lutetiae, ap. Poncetum le Preux, 1535, fol.*

— Eadem, *Parisiis, ap. Sim. Colinaeum, 1543, 8.*

— Eadem, infinitis mendis ex veterum Exemplarium fide repurgata, atque in meliorem ordinem restituta per *Steph.* PIGHIVM, *Coloniae, ap. Bern. Gualterum, 1619, 12.*

— Eadem, cum *Iusti* LIPSII Notis et Indice vberrimo et Fragmento de Nomini-

minibus, *Amst. ap. Ioh. Iansonium, 1660, 12.*

—— Libri IX Factorum Dictorumque memorabilium, cum Notis integris *Henr.* LORITI, *Glareani*, *Steph.* PIGHII, *Iusti* LIPSII, *Cph.* COLERI, et *Ioh.* VORSTII; Nec non selectis *aliorum* obseruationibus; Quibus accedunt Emendationes ineditae. *Casp.* BARTHII, *Franc.* GVYETI, et *Marq.* GVDII; Item Notae et Obseruationes perpetuae *Iac.* PERIZONII, vt et *Ant.* SCHVLTINGII Exercitatio ad VAL. *Max.* Lib. VII, Cap. VII, de Testamentis rescissis. Ad plurimorum MSS. fidem opus recensuit et Notas adiecit *Abr.* TORRENIVS, *Leidae, ap. Sam. Luchtmans, 1726, 4. maj.*

VALERE Maxime, *Latin-François. Traduction nouvelle.* (*Par* CLAVERET,) *II Tomes*, a Lyon, *chez Horace Molin, 1700, 8. Voll. II.*

N. II.

SCRIPTA VALER. MAXIM. ILLVSTRANTIA.

Iusti LIPSII Breues Notae ad VALERIVM *Maximum.*
v. in LIPSII Opp. *Ant. 1637, fol. T. I.*

Cph. Ad. RVPERTI Dissertationes mixtae ad VALERII *Max.* Exemplorum memorabilum Libros IX, *Norib. sumt. Ioh. Tauberi, 1663, 8.*

Obseruationes criticae in VALERIVM *Maximum.*
v. in Miscell. Obseruatt. Vol. V, Tom. II, p. 192, Vol. VI, Tom. I, p. 190.

Frid. Otton. MENCKENII Obseruatio ad tria VALERII *Maximi* loca.
v. in Miscellan. Lipsiens. Nov. Vol. IV, Part. II, p. 365-377.

Cph. Aug. HEVMANNI Epistola critica de quibusdam locis OVIDII et VALERII *Maximi.*
v. supra Artic. OVIDIVS.

Latini LATINII Coniectura de duobus locis VALERII *Maximi* Lib. II, cap. 5. et 6
v. in LATINI Epistol. *Romae, 1659, 4.* Tom. I, p. 205.

Ant. SCHVLTINGII Exercitatio ad VAL. *Max.* Lib. VII, Cap. VII, de Testamentis rescissis.
Adiecta est VALERIO *Maximo* a TORRENIO ed. *Leidae, 1726, 4.* et SCHVLTINGII Thesibus controuersis iuxta seriem Digestorum ed. *Lugd. Bat. 1738, 8.*

§. VI.

SCRIBONIVS LARGVS.

SCRIBONII *Largi* de Compositione Medicamentorum Liber.
v. inter *Henr.* STEPHANI Medicae Artis Principes *1567, fol.*

—— Compositiones Medicae, *Ioh.* RHODIVS recensuit, Notis illustrauit, et Lexicon Scribonianum adiecit, *Patauii, typis Pauli Frambotti, 1655, 4.*

§. VII.

ASCONIVS PEDIANVS.

Asconii *Pediani* Expositio in IV Orationes *M. T.* CICERONIS contra Verrem, in orationem pro Cornelio, contra C. Antonium et L. Catilinam, pro M. Scauro, contra L. Pisonem, pro Milone; Item *M. Fabii* VICTORINI Commentarii in *M. T.* CICERONIS Libros de inuentione; GEORGII *Trapezuntii* in Orationem pro Ligario, *Venetiis, in aedib. Aldi et Andreae Soceri, Mense Decembri, 1522, 8.*

* Saepius quoque hi Commentarii cum Opp. CICERONIS prodiere, vide supra inter Opp. CICERONIS.

§. VIII.

L. IVNIVS MODERATVS COLVMELLA.

Colvmellae de re rustica Libri XII.
v. supra huius Lib. Cap. I, Sect. IX.

COLVMELLAE Hortus, cum interpretatione *Iulii Pomponii* FORTVNATI, cui accesserunt Annotationes *Bapt.* PII, *Phil.* BEROALDI, et *cuiusdam* viri doctissimi, *Parisiis, ap. Mich. de la Guierche, 1543, 4.*

Animaduersiones in COLVMELLAM.
v. in Miscell. Obseruatt. in Auctor. Vol. VIII, Tom. II, p. 274.

§. IX.

POMPONIVS MELA.

N. I.

EDITIONES.

Pomponii MELAE de Situ orbis Libri III, cum Indice *Ioh.* CAMERTIS, *sine anno et loco, 4.*

—— Iidem Libri III.
v. vna cum SOLINO, Itinerario ANTONINI, *Vibio* SEQVESTRO etc. *Venet. in aedib. Aldi, 1518, 8.*

—— Iidem Libri III, adiectis *Ioach.* VADIANI Scholiis, Catechesi in Geographiam, et Epistola ad *Rud.* AGRICOLAM, in qua quaedam ad MELAE nonnullos locos pertinentia explicantur, *Viennae, expensis Lucae Alantse per Ioh. Singrenium, 1518, fol.*

—— Iidem Libri III, accuratissime emendati, vna cum Commentariis *Ioach.* VADIANI castigatioribus et auctioribus et eiusdem Epistola ad *Rud.* AGRICOLAM; Adiecta sunt loca aliquot ex VADIANI Commentariis summatim repetita et explicata, in quibus aestimandis censendisque *Ioh.* CAMERTI cum *Ioach.* VADIANO non admodum conuenit, *Bas. ap. Andr. Cratandrum, 1522, fol.*

—— Iidem Libri III, *Paris. exc. Chr. Wechelus, 1532, 8.*

—— Iidem Libri III, summa fide et diligen-

diligentia recogniti, vna cum Annotationibus *Petri Ioh.* OLIVARII, *Parif. ex offic. Chr. Wecheli*, 1539, 8.

—— Iidem Libri III, fide diligentiaque summa recogniti, cum *Petr. Ioh.* OLIVARII Scholiis.

v. vna cum *C. Iul.* SOLINI Polyhiftore, *Baf. ap. Mich. Ifingrinium*, 1543, *fol.*

—— Iidem Libri III, cum Commentariis *Ioach.* VADIANI, et reliquis.

v. vna cum *Iul.* SOLINI Polyhiftore, FLORO, et CEBETIS Tabula, *Baf.* 1557, *fol.*

—— Iidem Libri III, cum Annotationibus *Petri Ioh.* OLIVARII.

v. vna cum DIONYSII Defcriptione orbis, et aliis, *ap. Henr. Stephanum*, 1577, *fol.*

—— Iidem Libri III, cum Notis integris *Hermolai* BARBARI; *Petri Ioh.* OLIVARII, *Fredenandi* NONII, *Pintiani*, *Petri* CIACCONII, *Andr.* SCHOTTI, *Ifaaci* VOSSII, et *Iac.* GRONOVII. Accedunt *Iulii* HONORII Oratoris Excerpta Cofmographiae; Cofmographia, falfo AETHICVM Auctorem praeferens, cum variis Lectionibus ex MS. *Rauennatis* ANONYMI Geographia ex MS. Leidenfi fuppleta. Curante *Abr.* GRONOVIO, *Lugd. Bat. ex offic. Sam. Luchtmans*, 1722, 8. *maj.*

—— Iidem Libri III, ad veterum Exemplarium fidem caftigati, [ex recenf. *Abr.* GRONOVII] *Lugd. Bat. ex officina Luchtmanniana*, 1743, 12.

Compendio geographico i hiftorico de el orbe antiquo, i Defcripcion de el fitio de la Tierra, efcripta por Pomponio MELA *Efpannol antiguamente en la Republica Romana, con nueva i varia illuftracion, reftituido a la fuia Efpannola, de la Libreria de Don* Iusepe Ant. GONZALEZ de SALAS, *En Madrid, por Diego Diaz de la Carrera*, 1644, 4.

N. II.

SCRIPTA POMPON. MELAM ILLVSTRANTIA.

Ifaaci VOSSII Obferuationum ad *Pomponium* MELAM Appendix. Accedit *Eiusdem* ad tertias *P.* SIMONII Obiectiones Refponfio; fubiungitur *Pauli* COLOMESII ad *Henr.* IVSTELLVM Epiftola, *Lond. ap. Robert. Scott*, 1686, 4.

Petri Ioh. NVNNESII in Prooemium et duo priora Capita Lib. I *Pomponii* MELAE Adnotata.

v. in Mifcell. Obferuatt. in Auctor. Vol. VII, Tom. II, p. 157.

Iac. PERIZONII Annotata in *Pomponium* MELAM.

Inferta funt Mifcellaneis Obferuatt. in Auctor. Vol. VII, Tom. III, p. 423. Vol. VIII, Tom. I, p. 97. Tom. II, p. 201.

Cph. Aug. HEVMANNI Epiftola, qua emendatur Prooemium *Pomponii* MELAE et Geographi *Ravennatis*.

v. in HEVMANNI Poeciles Tom. I, Lib. II, p. 213, feq.

Elia di AMATO *Lettera nella quale* Pomponio MELA *e' riprovato, perche figne in una Ifola dell' Africa le femine feconde ed infantate fenza mafchile concubito.*

v. nelle Lettere erudite di AMATO *Genova*, 1714, 4. *Part. I, p.* 233.

§. X.

§. X.

M. ANNAEVS SENECA, *Rhetor.*

M. Annaei SENECAE Declamationum, [seu potius Excerptorum, s. Fragmentorum ex *eius* Declamationibus] Libri X; Suasoriarum et Controuersiarum Libri VI.

v. sub *L. Annaei* SENECAE nomine in *huius* Operibus, *Venetiis, per Bernardin. de Coris, 1490, fol.* et *ibid. 1492, fol.*

— Eadem Opera, per *Desiderium* ERASMVM *Roterodam.* emendata et Scholiis nonnullis illustrata.

v. inter *L. Annaei* SENECAE Opera, *Bas. ap. Frobenium, 1529, fol.*

— Controuersiarum Libri X, Suasoriarum Liber I, et Excerpta ex Libris Controuersiarum, multis locis emendata et annotationibus illustrata [scilicet *Nic.* FABRI *Fernandi* PINCIANI, *Iani* GRVTERI, et *Fr.* IVRETI.]

v. ad calcem Operum *L. Annaei* SENECAE, *Paris. ap. Marc. Orry, 1598, fol.*

— Opera, quae extant, integris *Nic.* FABRI, *Andr.* SCHOTTI, *Ioh. Frid.* GRONOVII, et selectis *variorum* Commentariis illustrata, et Indice accuratissimo aucta. Accedunt *Ioh.* SCHVLTINGII in eadem Notae et Emendationes hactenus ineditae, *Amst. ap. Dan. Elseuirium, 1672, 8.*

Constituit Tomum III. SENECAE *vtriusque, ap. Elseuirium* editi.

— Declamationum Libri X.

v. sub *L. Annaei* SENECAE nomine, in *Eiusd.* Operibus, *Taruisii, per Bernardum de Colonia, 1478, fol.*

§. XI.

L. ANNAEVS SENECA, *Philosophus.*

N. I.

OPERA.

L. Annaei SENECAE Opera sequentia et ordine sequenti: Liber I de moribus; Liber I de formula honestae vitae, vel de quatuor virtutibus cardinalibus; Liber I ad Gallionem de remediis fortuitorum; Libri X Declamationum; Libri II de Clementia ad Neronem; Libri VII de beneficiis ad Eburtium Liberalem; Libri III de Ira ad Nouatum; Liber I de mundi gubernatione, diuina prouidentia, et quare multa mala bonis viris accidant; Liber vnus de beata vita ad Gallionem; Liber I de Consolatione ad Albinam matrem suam; Liber I quomodo in sapientem non cadit iniuria; Liber I de breuitate vitae ad Paulinum, cui continuatur Liber vnus de consolatione fratris ad Polybium sine inscriptione et interuallo, ex incuria famuli componentis, qui incipit: *Nostra compares, firma sunt;* Prouerbia SENECAE; *Eiusdem* Epistolae ad Lucillum CXXV, *impressum Taruisii per Bernardum de Colonia, Anno Domini M.CCCC.LXXVIII, fol.*

— Eadem,

— Eadem, *impressa Venetiis per Bernardinum de Cremona et Simonem de Luero, MCCCCXC. fol.*

** Eadem omnia, quae in praecedente Editione, eodemque ordine, hic exhibentur, nisi, quod hic, circa finem, addantur: Liber I de Liberalibus studiis ad Liberalem; Libri VII Quaestionum naturalium; Libri VI Suasoriarum et Controuersiar. Epistolae SENECAE ad PAVLVM, et PAVLI ad SENECAM XIV, et Liber de paupertate.

— Opera sequentia, ordineque sequenti: Epistolae ad PAVLVM, et PAVLI ad SENECAM; Epistolarum libri XXII ad Lucillum; Libellus de paupertate; Liber de moribus; Vita *L. Annaei* SENECAE; De formula honestae Vitae, vel de quatuor virtutibus cardinalibus; De remediis fortuitorum ad Gallionem Libellus; Declamationum Libri X; De Clementia ad Neronem Libri II; De Beneficiis ad Eburtium Liberalem Libri VII; De Ira ad Nouatum Libri III; De mundi gubernatione etc. Liber I; De vita beata ad Gallionem Liber I; De Consolatione ad Albinam matrem suam Liber I; De Tranquillitate Vitae Liber vnus ad Serenum: Ad Serenum, quomodo in sapientem non cadit iniuria Liber I; Ad Paulinum de breuitate Vitae Liber I, cui continuatur alius de consolatione fratris ad Polybium; Ad Liberalem de studiis liberalibus Liber I; Prouerbia; Quaestionum naturalium Libri VII; Suasoriarum et Controuersiarum Libri VI, *Venetiis, impressa per Bernardinum de Coris de Cremona, M. CCCCXCII, fol.*

— Opera per *Desiderium* ERASMVM *Roterod.* ex fide veterum Codicum, tum ex probatis auctoribus, postremo, sagaci nonnunquam diuinatione, sic emendata, vt merito priorem Editionem, ipso absente peractam, nolit haberi pro sua. Adiecta sunt *eiusdem* Scholia nonnulla, *Bas. in offic. Frobeniana, 1529, fol.*

— Scripta, quae extant, doctissimorum virorum, praecipue vero *Iani* GRVTERI et *Fr.* IVRETI Notis et Obseruationibus aucta, et collatione aliquot veterum Codicum multo emendatiora, quam antea facta, [Cura *Nic.* FABRI,] *Parisiis, ap. Marcum Orry, 1598, fol.*

* Subiiciuntur in hac praestantissima et nitidissima editione, praeter Notas in Titulo indicatas, Annotationes, Castigationes, et Scholia *Nic.* FABRI, *M. Ant.* MVRETI, *Fernandi* PINCIANI, ERASMI *Roterod. B.* (BILDII) *Rhenani*, *Hadr.* IVNII *et Ioh.* OPSOPOEI.

— Opera, quae extant, omnia, a *Iusto* LIPSIO emendata, et Scholiis illustrata. Editio quarta atque ab vltima LIPSII manu; Aucta *Liberti* FROMONDI Scholiis ad quaestiones naturales et ludum de morte Claudii Caesaris, quibus in hac Editione accedunt *eiusdem Liberti* FROMONDI ad Quaestiones naturales excursus noui, *Antv. ex offic. Plantiniana Balth. Moreti, 1652, fol.*

— Opera, quae exstant, integris *Iusti* LIPSII, *Ioh. Fred.* GRONOVII et selectis *variorum* Commentariis illustrata. Accedunt *Liberti* FROMONDI in quaestionum naturalium Libros et *ἀποκολοκύνθωσιν* Notae et Emendationes, Tomi II, *Amst. ap. Dan. Elseuirium, 1712, 8.* Voll. II.

N. II.

SCRIPTA SINGVLA.

L. *Annaei* SENECAE Tragoediae cum Commentariis *Dan.* CAIETANI, *Cremonensis*, et *Gellii Bernardini* MARMITAE, *Parmensis*, Venetiis, *per Mattheum Capcasam*, 1493, *fol.*

—— Tragoediae. In fine legitur: *Impressum Parisiis, in vico clauso brunelli per Ioh. Higman Wilhelmum et Wolfgangum Hopyl socios*, 4.

Subiiciuntur praeterea ad calcem versus sequentes:

Carolus Fernandus Lectorem alloquitur:

Qui legis altiloqui veneranda poemata vatis:
Musa coturnato cui dedit ore loqui.
Hactenus antiquo nimium spoliata nitore:
Nunc tamen ad priscum visa rediisse iubar.
Te Balbi meminisse decet: qui Codice multo,
Collato. hec tribuit munera tanta tibi.
Multaque Wolfgange debetur gratia: cuius.
Hec nitet artifici littera pressa manu.
He alacres igitur paucis ne parcite nummis:
Quando potest minimo maximus auctor emi.

—— Tragoediae, veterum Exemplarium collatione recognitae, et emendatae, ab *Hieron.* AVANTIO, cum *eiusdem* dimensionibus Tragoediarum SENECAE, *Venetiis, in aedib. Aldi et Andreae Soceri, mense Octobri*, 1517, 8.

—— Tragoediae IX, et *incerti Poetae* Octauia, a *Mart. Ant.* DELRIO castigatae, et in eas *eiusdem* Aduersaria, recognita et aucta. Accedit *Eiusdem* Commentarius nouus in easdem.

Constituunt Partem II et III DELRII Syntagmatis Tragoediae Latinae, *Antv.* 1593, 4.

—— Tragoediae ad doctorum virorum emendationes recognitae, *ex offic. Plantiniana Raphelengii*, 1601, 16.

—— Eaedem.

v. in Corpore Poetarum Latinor. *Aur. Allobr.* 1640, 4. *Tomo I, p.* 1229, *seq.*

—— Tragoediae, cum exquisitis *Variorum* Obseruationibus, et noua recensione *Ant.* THYSII, *Lugd. Bat. ex offic. Franc. Moyardi*, 1651, 8.

—— Tragoediae. *Ioh. Fred.* GRONOVIVS recensuit. Accesserunt *Eiusdem* et *variorum* Notae, *Amst. ap. Iudocum Pluymer*, 1662, 8.

—— et *aliorum* Tragoediae, serio emendatae. Editio prioribus longe correctior, *Oxonii, e Theatro Sheldoniano*, 1679, 12.

—— Tragoediae, ad editionem GRONOVII emendatae, cum Notis *Thomae* FARNABII. Accedunt *Hieron.* AVANTIVS et *Georg.* FABRICIVS de generibus carminum apud SENECAM, *Amst. ap. Ianssonio-Waesbergios*, 1715, 12.

—— Eaedem.

v. inter Opp. et Fragmenta veter. Poetar. Latinor. a *Mich.* MAITTAIRE edit. *Lond.* 1713, *fol. Tomo II, p.* 806, *seq.*

—— Eaedem, cum Notis integris *Ioh. Fred.* GRONOVII, et selectis *Iusti* LIPSII, *M. Ant.* DELRII, *Iani* GRVTERI, *H.* COMMELINI, *Ios.* SCALIGERI *Dan.* et *Nic.* HEINSIORVM, *Thomae* FARNABII, *aliorum*que; Itemque Obseruationibus nonnullis *Hug.* GROTII. Omnia recensuit, Notas, Animaduersiones

siones atque Indicem nouum locupletissimum adiecit, ipsum vero Auctoris Syntagma cum MS. Codice contulit, *Ioh. Casp.* SCHROEDERVS, *Delphis, ap. Adr. Beman, 1728, 4. maj.*

Troade di SENECA, *parafrasi da* Giorgio Maria RAPPARINI, *Colonia, appr. Guglielmo Metternick, 1700, 4.*

L. Annaei SENECAE *Trojanerinnen deutsch übersetzt und erklaeret durch* Martinum OPITIVM.

S. in Martin OPITZENS *deutschen Poematibus, Dantzig, 1641, 8, p. 349, seq.*

Agamemnone di SENECA *parafrasi da* Giorgio Maria RAPPARINI, *Colonia, appr. Theodoro Hilden, 1708, 4.*

L. Annaei SENECAE *Trost-Schrifft an Marcien, aus dem Lateinischen übersetzt und mit Anmerckungen erlaeutert von* Ioh. Mich. HEINZE.

v. EIVSD. *Abhandl. von der Kürze des Lebens,* Hanover, *1747, 8.*

Lucius Annaeus SENECA *von der Gemüths-Ruhe, übersetzt von* Ioh. Geo. LOTTER N.

S. *in den Schrifften der Deutschen Gesellschafft zu Leipzig,* P. I, p. 645.

L. Annaei SENECAE de Clementia Libri II, ad Neronem Caesarem, cum Commentariis *Ioh.* CALVINI.

v. in CALVINI Opp. Tom. VIII, ad calcem, Edit. *Amstelodamens.*

L. Annaei SENECAE *Abhandlung von der Kürze des Lebens und Trost-Schrifft an Marcien. Aus dem Lateinischen übersetzt und mit Anmerkungen erlaeutert von* Ioh. Mich. HEINZE, *Hanover, bey J. W. Schmidt, 1747, 8.*

Lucii Annaei SENECAE, in morte Claudii Caesaris Ludus nuper repertus. [Edente *C.* SYLVANO, Germanico,] *sine indicio anni et loci impressionis, 4.*

Dedicatio SYLVANI ad Albertum Pium, Carporum Principem, scripta est Romae, An. 1513, vbi et opusculum videtu impressum.

— Idem.

v. inter Satiras elegantiores praestant. Viror. *Lugd. Bat. 1655, 12. Tom. I, p. 214.*

— Idem, cum Notis perpetuis G. C. B.

v. cum Satiris Menippeis, *Lipf. 1720, 8.*

— *L' Apotheose de l' Empereur Claude, traduite en François.*

v. dans la Continuation des Memoir. de Litterature de Mr. de SALENGRE, Tom. I, p. 253.

— Liber de Remediis fortuitorum; De quatuor virtutibus; De moribus; Orationes III, AESCHINIS, DEMADIS, et DEMOSTHENIS, de recipiendo Alexandro Magno, vel armis repellendo; Epistola *Bernardi* SILVESTRIS super gubernatione rei familiaris, 4. *Editio antiqua sine anno et loco.*

— Liber de Virtutibus cardinalibus.

v. sub MARTINI *Braccarensis,* veri Auctoris, nomine in Biblioth. Patr. Lugdun. Tom. X, p. 382.

L. Annaei SENECAE [si Diis placet] Epistolae ad PAVLVM, et PAVLI ad SENECAM.

v. in SENECAE Opp. *Venet. 1490, fol.* et *ibid. 1492, fol.* et ex recens. ERASMI, *Bas. 1529, fol.* cum geminis PAVLI Epistolis, *Iac.* FABRI *Stapulens.* Notis illustratis, *Paris. 1512, fol. in* SIXTI *Senens.* Bibliotheca Sancta, sub Titulo PAVLVS. In *Mich.* WALTHERI Officina Biblica, et in *Gilb.* COGNATI Farragine altera Epistolar. Laconicar. *Bas. 1554, 12. p. 151.*

— Eaedem, cum Animaduersionibus *Ioh. Alb.* FABRICII.

v. in FABRICII Codice Apocrypho Noui Testam. Parte II, p. 880, seq.

— Eaedem, ex MS. Bibliothecae Norimbergensis editae.

v. in *Theoph.* SINCERI Notit. Historico-crit. Libror. rarior. *Norimb. 1748, 4.* Vol. I, p. 269-272.

N. III.

SCRIPTA SENECAM ILLVSTRANTIA.

Henr. STEPHANI Proodopoeia ad SENECAE Lectionem, et Epistolae Diorthoticae quorundam SENECAE Locorum, *apud Henr. Stephanum*, *1586*, *8.*

Iusti LIPSII Manuductionis ad Stoicam Philosophiam Libri III, *L. Annaeo* SENECAE, *aliis*que Scriptoribus, illustrandis.

Accessit *Ioh. Bapt.* BERNARDI Seminario Philosophiae Aristotelicae et Platon. *Lugd. 1599, fol.* et ext. in LIPSII Opp. T. V.

Iani GRVTERI Suspicionum Libri IX, in quibus multa SENECAE Philosophi loca emendantur et illustrantur.

Titulum integrum vide supra, inter Commentatores PLAVTI.

Dion. GOTHOFREDI Coniecturae, variae Lectiones, et Loci communes, siue Libri aureorum in SENECA, cum Nomenclatore vocum notabilium, nominumque propriorum, *Bas. 1590, 8.*

Iani GRVTERI Suspicionum extraordinariarum Liber singularis, contra GOTHOFREDVM.

Adiectus est *eiusd.* Libris IX Suspicionum, *Witteb. 1591, 8.*

—— Confirmatio suspicionum extraordinariarum contra *Dionys.* GOTHOFREDI Coniecturas et varias Lectiones in SENECAM, *ibid. 1591, 8.*

Iusti LIPSII Animaduersiones in Tragoedias, quae *L. Annaeo* SENECAE tribuuntur.

v. Tomo I Opp. LIPSII, *Antv. 1637, fol.*

Ios. Iusti SCALIGERI Animaduersiones in SENECAE Tragoedias.

v. in SCALIGERI Opusculis variis, *Paris. 1610, 4. p. 297.*

Animaduersiones in SENECAE Tragoedias.

v. in Miscellan. Obseruatt. in Auctores, Vol. I, Tom. I, p. 68-80, Tom. II, p. 281-291.

Ioh. Henr. BOECLERI Comparatio inter Hippolytum SENECAE et EVRIPIDIS.

v. inter *eiusd.* Dissertatt. Acad. *Arg. 1710, 4. Tom. II, p. 1159.*

Ioh. SCHEFFERI Notae in *L. Annaei* SENECAE Apocolocynthosin.

v. in *Ioh.* SCHEFFERI Lection. Academ. *Hamb. 1675, 8. p. 279, seq.*

Dan. HEINSII Dissertatio de SENECAE Apocolocynthosi, et praesertim de Inscriptionis caussa.

v. inter *Dan.* HEINSII Orationes, *Lugd. Bat. 1627, 8. p. 608.*

Cph. Aug. HEVMANNI Index expurgatorius, s. Emendationes ad SENECAE Ἀποκολοκύνθωσιν.

v. in Actor. Eruditor. Supplement. Tom. VI, p. 296.

Variae Lectiones in excerpta SENECAE, ex peruetusto Codice *Salmasiano.*

v. in Miscell. Obseruatt. nov. Tom. II, p. 125.

§. XII.

M. ANNAEVS LVCANVS.

N. I.

EDITIONES.

M. Annaei LVCANI Ciuilis Belli Libri X, *Venetiis, ap. Aldum, mense Aprili, 1502, 8.*

—— Pharsaliae, seu Belli ciuilis Libri SVLPITIANA interpretatione explanati, iamque

que denuo accuratius reuisi. In fine legitur: *Opera Ioannis Prüß, chalcographi Argentini, hoc insigne* LVCANI *Pharsalicum opus Ioh. Sulpitii interpretamentis illustratum, rursus studiosissime exactum, XVI. Kal. April. Ao. 1509, 4.*

—— Pharsalia, diligentissime per *G.* VERSELLANVM recognita. Cum Commentariis *Ioh.* SVLPITII, *Phil.* BEROALDI, *Iod.* BADII *Ascensii*, cumque ad castigationem adnotatis ab *Ant.* SABELLICO, IACOBO *Bononiensi*, *Phil.* BEROALDO, *Bapt.* PIO, et quibusdam *aliis, Parisiis, ap. Ascensium et Ioh. Paruum, 1514, fol.*

—— de Bello Ciuili Libri X, *Lugduni, ap. Seb. Gryphium, 1546, 12.*

—— Pharsaliae Libri X, cum *Lamb.* HORTENSII Explanationibus, et *Ioh.* SVLPITII Commentariis, *Bas. ex offic. Henricpetrina, 1578, fol.*

—— Pharsalia, siue de Bello ciuili, Caesaris et Pompeii Libri X, ex Emendatione *Hug.* GROTII, cum *eiusdem* ad loca insigniora Notis. Accesserunt variarum Lectionum Libellus, et rerum ac verborum Index locupletissimus, opera *Theod.* PVLMANNI et *aliorum* concinnati, *ex offic. Plantiniana Raphelengii, 1614, 8.*

—— Eadem.

v. in Corpore Poëtar. Latinor. *Aur. Allobr. 1640, 4. Tom. I, p. 1349.*

—— Eadem, cum *Hug.* GROTII, *Tho.* FARNABII notis integris, et *variorum* selectis, accurante *Corn.* SCHREVELIO, *Amst. ex offic. Elzeuiriana, 1669, 8.*

—— Eadem.

v. in MAITTAIRII Corpore Poëtar. Latinor. *Lond. 1713, fol. Tom. II, p. 890, sq.*

—— Eadem, ex recensione *Mich.* MAITTAIRII, *Lond. ap. Iac. Tonson et Ioh. Watts, 1719, 12.*

—— Pharsalia, siue de Bello ciuili Caesaris et Pompeii Libri X, ex Editione *Hug.* GROTII, cum *Eiusdem* et *Thomae* FARNABII Notis. Accedit LVCANI Supplementum, Auctore *Thoma* MAIO, *Amst. ap. Ianssonio-Waesbergios, 1714, 12.*

—— Pharsalia, siue Belli ciuilis Libri X, cum Scholiaste hucusque inedito, et Notis integris *Henr.* LORITI, *Glareani*, *Iac.* MICYLLI, *Ioach.* CAMERARII, *Hug.* GROTII, etc. et excerptis OMNIBONI, *Vicentini*, *Ioh.* SVLPITII, *Verulani*, *Iod.* BADII *Ascensii*, *Lamb.* HORTENSII, *Greg.* BERSMANNI, *Theod.* PVLMANNI, *aliorumque*, nec non *Thomae* MAII Supplementis et Apologia *Iac.* PALMERII, *Grentemesnilii*, *Mosantii* BRIOSII, ac *Greg.* BERSMANNI, et ineditis *Franc.* GVIETI, *aliorumque*, Obseruationibus. Curante *Franc.* OVDENDORPIO, qui *suas* etiam Adnotationes et copiosos Indices adiecit, *Lugd. Bat. ap. Sam. Luchtmans, 1728, 4. maj.*

—— Pharsalia, cum Commentario *Petri* BVRMANNI, *Leidae, ap. Conr. Wishoff* etc. *1740, 4.*

LVCANO *delle Guerre civili*, *di* Giulio MORIGI, *nell' Illustre Academia de' Sig. innominati di Parma, l' Innabile, con aggiunta fino alla morte di Cesare*, in Ravenna, *appresso Franc. Tebaldini da Osimo, 1587, 4.*

De eerste ses Boecken van den voortreffelycken ende seer vermaerden Poeet Marcus Anneus LVCANVS, *van't Borger oorlog der Romeynen, tusschen Caius Iulius Caesar ende Gneus Pompeius Magnus, overgheset in Nederlandsche rym door* D. Henrick STORM, *Amst. by Mich. Colyn, 1617, 4.*

Veit Ludw. von SECKENDORFF *Politische und Moralische Discurse über* M. Annaei LVCANI *dreyhundert auserlesene lehr-*

lehrreiche Sprüche, und dessen Historische Gedichte, genannt Pharsalia, auf eine sonderbare neue Manier ins Deutsche gebracht, und dem Lateinischen auf iedes Blatt gegen über gesetzt; Nebst beygefügten Erklaerung der dunckeln und schweren Redensarten, Leipzig, bey Weidmanns Erb. und Gleditsch, 1695, 8.

M. Annaei LVCANI ad Calpurnium Pisonem Panegyricum, cum Commentario Ios. SCALIGERI, et Frid. LINDENBRVCH.

v. in VIRGILII Appendice, s. Catalectis, Lugd. Bat. 1595, 8. et inter Petri PITHOEI Epigrammata vetera, Lugd. 1596, 8. p. 260. et accessit DARETI Phrygio, Antv. 1608, 8. et Duaci, 1632, 8.

N. LII.

SCRIPTA LVCANVM ILLVSTRANTIA.

Iac. PALMERII Κριτικὸν Ἐπιχείρημα, siue pro LVCANO Apologia, e Scriniis Iani BERKELII edita. Accedunt similis argumenti nonnulla alia, Lugd. Bat. ap. Fred. Haaringium, 1704, 8.

Et accessit LVCANO OVDENDORPII, 1728, 4. pag. 911. seq.

Ioh. Frid. WACHMANSHAVSEN Distribe in LVCANI Pharsaliam, Vitemb. 1712, 4.

Animaduersiones in LVCANVM.

v. in Miscell. Obseruatt. in Auctor. Vol. II, Tom. II, p. 191, Tom. III, p. 403, Vol. III, T. II, p. 249.

Pensées de Mr. du TOT touchant deux Endroits de la Pharsale de LVCIAN Liv. I, 47. Liv. III, 185.

v. Les Memoires de Trevoux, 1702, Decemb. pag. 441.

Dav. BERNARDI Diss. de Statu mortuorum ex mente veterum Druidum ad LVCANI Lib. I, v. 401, seq. Lips. 1732, 4.

§. XIII.

T. PETRONIVS ARBITER.

N. I.

SATYRICON.

T. PETRONII Arbitri Satyricon, longe, quam antea, tersius, et emendatius; cui accessit lepidus in oculos puellae lachrimantis Lusus, incerto Auctore, cum PETRONII Icone; Cumulatae magnam partem lacunae, et adiecta varia eiusdem auctoris Epigrammata, hactenus litterariae lucis expertia. Accesserunt Iani DOVZAE Praecidanea, et Ioh. RICHARDI Notae, quibus noue Spicilegia G. DVPEYRATII L. annexa sunt; SVLPITIAE Satyra de Edicto Domitiani, et in eam Schediasmata Iani DOVZAE. Secunda Editio, Lutet. Paris. ap. Guil. Linocerium, 1587, 8.

——— Satyricon, Commentariis, siue Excursibus Medico-Philosophicis, itemque Notis uniuersalibus, et perpetuis, recens adornatum. Editio noua et locupletissima. Accessit ad Mantissam Sylloge clariss. aliquot Interpretum, quorum in PETRONIVM castigationes nondum editae, (scil. Ioh. Alex. BRASSICANI, Ioh. AVRATI, Errici MEMMII, Alphonsi DE BENII,

NII, *Claud.* PVTEANI, *Iac.* BONGARSII, *Mamerti* PATISSONII, *Ioh. à* WOVWER, *Gasp.* SCIOPPII, *Gasp.* BARTHII, *Mich. Casp.* LVNDORPII, *Ioh.* WEITZII, *Renati* MOREAV; Accesserunt PITHOEI, LIPSII, DOVSARVM, PIGNORII, DORLEANTII etc. Notae in Fragmenta et Catalecta *Petroniana.*] Nouiter recensente *Ioh. Petro* LOTICHIO, *Francof. ad Moen. typis Wolfg. Hofmanni,* 1629, 4.

—— Satyricon et Fragmenta, illustrata *Ioh.* BOVRDELOTII Notis criticis, et Glossario *Petroniano.* Repurgante singula et accurante *Rutg.* HERMANNIDE, *Amst. apud Aegid. Ianson. Valckenier,* 1663, 16.

—— Satyricon. *Ioh.* BOSCHIVS ad scriptorum exemplarium fidem castigauit, et Notas adiecit, *Amst. ap. Adr. Gaesbequium,* 1677, 24.

—— Satyricon, quae supersunt, cum integris *doctorum virorum* Commentariis, et Notis *Nic.* HEINSII et *Guil.* GOESII nunc primum editis. Accedunt *Iani* DOVSAE Praecidanea, *D. Ios. Ant.* GONSALII de SALAS Commenta, variae Dissertationes et Praefationes. Curante *Petro* BVRMANNO, *Traj. ad Rhen. ap. Guil. van de Water,* 1709, 4.

—— Satyricon, cum Fragmentis Albae Graecae recuperatis Anno 1688, *Lips. ap. Casp. Fritsch,* 1731, 8.

PETRONE *Latin et François, Traduction Entiere, suivant le Manuscrit trouvé a Belgrade en 1688. Avec plusieurs Remarques et Additions, qui manquent dans la premiere Edition. Nouvelle Edition, augmentée de la Contre-Critique de* PETRONE, *II Tomes,* 1713, 8. Voll. II.

Satyre de PETRONE *par* M. BOISPREAVX, *Tom. I, II, Londres, chez Jean Nourse,* 1742, 12.

N. II.

FRAGMENTA PETRONII ET PARTES, QVAE SEPARATIM EXTANT.

ANEKΔOTON ex PETRONII *Arbitri* Satyrico, Fragmentum, praefixo Iudicio de styli ratione ipsius, *Lutet. Paris. typis Edm. Martini,* 1664, 8.

Adhaerent huic Exemplo *Hadr.* VALESII et *Ioh. Cph.* WAGENSEILII de hoc Fragmento Dissertationes, *Paris.* 1666, 8. et *Marini* STATILEI, i. e. *Iac.* MENTELII Responsio ad WAGENSEILII et VALESII Dissertationes de Traguriensi PETRONII Fragmento, *ibid.* 1666, 8.

—— Idem Fragmentum, cum Epicrisi et Scholiis *Thomae* REINESII. Accessere ex Editione Vpsaliensi *Ioh.* SCHEFFERI Notae, *Lips. sumt. Laur. Sigism. Coerneri,* 1666, 8.

Histoire secrete de Neron, ou le Festin de Trimalcion, traduit de PETRONE, *avec des Notes historiques, par M.* LAVAVR, *II Tomes,* à Paris, *chez Ganeau et Quillau,* 1726, 12. *maj.*

Fragment de PETRONE *de l' Eloquence, traduit en François.*

V. Melange curieux des meilleurs Pieces attribuées a Charles de SAINT DENIS, Seigneur de SAINT-EVREMOND, *a Amst.* 1726, 12. *Tom. I, p.* 71.

* *Scripta Eruditorum, qui in fragmenta* PETRONII, *an sint genuina, an spuria, inquisiuere, vid. infra Part. II, Lib. VI, inter Scriptores Vitarum particulares, sub Articulo* PETRONIVS.

Histoire

Histoire de la Matrone d'Ephese, traduite par Mr. de LA FONTAINE.

v. *Fables choisies de* Mr. de LA FONTAINE, *Fable 242, à Amst. 1722, 12.*

— La même, *traduite en François, par* Mr. de SAINT-EVREMOND.

v. *Melange curieux des plusieurs Pieces attribuées à* Mr. de SAINT-EVREMOND, *T. I, p. 103.*

Overaardige Historie van het Vrouwtje van Efezen.

v. *de Boekzaal van Europe, Jul. en August, 1695, p. 75.*

— *Eben dieselbe Historie, übersetzt von* Dan. Wilh. TRILLER.

v. TRILLERS *Poetischer Betrachtungen II Theil, p. 217.*

Poeme de PETRONE *sur la guerre civile entre Cesar et Pompee; Avec deux Epitres d'*OVIDE: *Le tout traduit en Vers François, avec des Remarques et des Conjectures sur le Poeme intitulé:* Pervigilium Veneris, *à Amst. chez Franç. Changuion, 1737, 4. maj.*

N. III.

SCRIPTA PETRONIVM ILLVSTRANTIA.

Chrestomathia Petronio-Burmanniana, sine Cornu-Copiae Obseruationum eruditissimarum et ante plane inauditarum, quas Vir illuminatissimus, rerum omnium, et multarum praeterea aliarum petitissimus, *Petrus* BVRMANNVS, congessit in PETRONIVM *Arbitrum*, Scriptorem sanctissimum. Accessit Specimen Latinitatis nouae, Romanis incognitae, e Notis *Petri* BVRMANNI ad PETRONIVM, *Florentiae, 1734, 8.*

Ioh. SCHEFFERI Notarum in PETRONII Fragmentum Tragur. Spicilegium.

v. in *Eiusd.* Lection. Academ. *Hamb. 1675, 8. p. 227.*

---

§. XIV.

M. VALERIVS PROBVS.

M. Valerii PROBI de Notis Romanorum interpretandis Libellus

v. inter *Dion.* GOTHOFREDI Auctores Latinae Linguae, *Genev. 1602, 4.* p. 1454, seq. inter *Hel.* PVTSCHII Grammaticos, *Hanov. 1605, 4.* p. 1494. et in BOISSARDI et *aliorum* Topograph. et Antiquitatt. Rom. *Frf. 1627, fol.* Tom. I, Part. III, pag. 20.

— Idem, cum Notis *Claudii* DAVSQVII.

v. in *Claud.* DAVSQVII antiqui nouique Latii Orthographia, *Tornaci, 1632, fol.* Tom. I, p. 165, seq.

— Libellus de interpretandis Romanorum Litteris, ciuiumque Romanorum Nominibus, Pronominibus et Cognominibus; Nominibus item Sacerdotiorum, Potestatum, Magistratuum, Praefecturarum, Sacrorum, Ludorum, Rerum vrbanarum et militarium, Collegiorum, Decuriarum, Fastorum, Numerorum, Ponderum, Mensurarum, Iuris ciuilis etc. Ex vetustissimis MStis Codd. auxit, emendauit, et Notis illustrauit, *Henr.* ERNSTIVS, *Sorae, typis Henr. Crusii, 1647, 4.*

— Idem

— Idem Libellus, sine Notis.

Accessit *Ael.* ANTONII, *Nebrissensis*, Dictionario, *Lugd.* 1683, *fol.* p. 695. et ext. in CLAVSINGII Iure publ. Rom. *Lemgoviae*, 1726, 8. Tom. I, p. 105, seqq.

M. Valerii PROBI Grammaticarum Institutionum Libri II, restituti ex MS. *Iac.* BONGARSII.

v. inter PVTSCHII Grammaticos antiquos, pag. 1385.

§. XV.

AVLVS PERSIVS FLACCVS.

Auli PERSII *Flacci* Satirae, *Editio perantiqua*, *sine Anno et Loco*, *fol.*

— Eaedem, cum Commentario *Barth.* FONTII, *Venetiis*, *per Magistrum Renaldum de Nouimagio Theutonicum*, 1482, *fol.*

— Eaedem, cum IOHANNIS *Britannici*, et *Barth.* FONTII Commentariis, *Venetiis*, *per Bernardinum Benalium*, *Pergomensem et Mattheum Capcasam Parmensem*, 1491, *fol.*

— Eaedem, cum Commentariis IOHANNIS *Britannici*, *et Barth.* FONTII, *Venetiis*, *sumtu Ioh. de Tridino*, *recognitum vero ac castigatum ab eruditissimo viro Barth. Merula*, 1494, *fol.*

— Eaedem, cum IOHANNIS *Britannici*, et *Barth.* FONTII Commentariis, *Venetiis*, *sumtu Octauiani Scoti*, *per M. Ant. de Gusago*, *Brixiensem*; *Recognitum vero a Barth. Merula*, 1497, *fol.*

— Eaedem, cum tribus Commentariis, CORNVTI Philosophi, IOHANNIS *Britannici*, et *Barth.* FONTII, *Venetiis*, *sumtu Ioh. de Tridino*, 1499, *fol.*

— Eaedem, cum Glossis *Scip.* FERRARII, *Georgii* filii, *de Monte Ferrato*, artium et medicinae Doctoris, 4. *sine anno et loco.* In fine tantum haec leguntur: *Cum gratia et Priuilegio ob Inuentionem, ordinem, modum, industriam, Tabulam, Postillas et Quottationes Auctoritatum.*

— Eaedem.

v. cum IVVENALI, *Venet. ap. Aldum*, 1501, 8.

— Eaedem, *Lips. per Martinum Herbipolensem*, *sine anno*, *sed forte Ao.* 1504, *quo ex eadem officina* IVVENALIS *eodem caractere prodiit*, *fol.*

— Eaedem, cum *Iod.* BADII *Ascensii* familiari explanatione, et IOHANNIS *Britannici* Commentariis, *Paris.* 1520, 4.

— Satirae, cum quinque Commentariis *Iodoci* BADII *Ascensii*, *Ioh. Bapt.* PLAVTII, *Ioh.* MVRMELLII, IOHANNIS *Britannici*, *Aelii* ANTONII *Nebrissensis*; Additis ad calcem adnotationibus *L. Ioannis* SCOPPAE, *Parisiis*, *ap. Iod. Badium Ascens.* 1523, *fol.*

— Eaedem, luculentissima Ecphrasi et Scholiis *Ioannis* MVRMELLII illustratae. Accesserunt *Des.* ERASMI *Roterodami* Annotationes et *Herm.* BVSCHII Epistola ad intelligentiam PERSII multum conducens, *Coloniae*, *exc. Ioh. Gymnicus*, 1538, 8.

— Eaedem, *Ioanne* MVRMELLIO Scholiaste, cum Indice copiosiore et Annotatione varietatis, quae est in carmine PERSIANO; Item *Herm.* BVSCHII Epistola, et pauculis quibusdam de Satyra et Satyrographis annexis, *Paris. in offic. Chr. Wecheli*, 1538, 4.

— Eaedem, cum *Ant.* FOQVELINI Commentario, *Paris. ap. Andr. Wechelum*, 1555, 4.

— Eaedem, breuibus Annotatiunculis illustratae.

v. cum IVVENALI, *Lugd. ap. Ioh. Frellonium*, 1562, 12.

— Eaedem, cum Commentariis VALENTINI, VOLSCI, ENGENTINI, FOQVELINI, labore et studio *Ioh. Thomae* FREIGII, *Bas. ex offic. Petri Pernae*, 1578, 4.

— Eaedem, cum Indice *Ios.* LANGII.

v. vna cum IVVENALI, *Friburgi*, 1608, 4.

— Eaedem, cum Paraphrasi *Nicod.* FRISCHLINI.

v. vna cum *Nicod.* FRISCHLINI Paraphrasi in HORATII Epistolas, *Frf. ad Moen.* 1609, 8.

— Satirae, cum antiquissimis Commentariis, qui CORNVTO tribuuntur, collatis cum veteribus Membranis et auctis; *Eliae* VINETI Praefatione et Annotationibus, IOHANNIS *Britannici* Interpretatione, *Phil.* BEROALDI Oratione habita in enarratione PERSII, *Angeli* POLITIANI Praelectione in eundem; *Petri* PITHOEI variis Lectionibus et Notis; *Theodori* MARCILII Emendationibus et Commentario, *Lutetiae ap. Ioh. Orry*, 1613, 4.

— Eaedem, cum Commentario *Barth.* FONTII.

v. in *Barth.* FONTII Operibus, *Frf.* 1621, 12.

— Eaedem.

v. in Corpore Poetar. Latinor. *Aur. Allobr.* 1640, 4. *Tomo I, p.* 1338, *seq.*

— Eaedem, cum Annotationibus *Thomae* FARNABII.

v. cum IVVENALI, *Amst.* 1642, 12.

— Eaedem, cum Interpretatione et Notis *Ludov.* PRATEI, in vsum Delphini.

v. cum IVVENALI, *Paris.* 1684, 4.

— Eaedem, cum PERSII Vita, vetere *Scholiaste* et *Isaaci* CASAVBONI Notis, qui eum recensuit et Commentario illustrauit, vna cum *Eiusdem* Persiana HORATII Imitatione. Editio auctior et emendatior ex ipsius Auctoris Codice. Cura et Opera *Merici* CASAVBONI. Accessit Graecorum interpretatio et Index Auctorum, rerum et verborum locupletissimus, *Lugd. Bat. exc. Petr. van der Aa*, 1695, 4.

— Eaedem, ex doctorum virorum Emendatione.

v. cum IVVENALI, *Amst. ap. Henr. Wetsten.* 16. *sine Anno.*

— Eaedem.

v. in MAITTAIRII Corpore Poetar. Latinor. *Lond.* 1713, *fol. Tom. II, p.* 884.

Le Satire di A. PERSIO, *tradotte in Verso Toscano dal Sig.* Anton Maria SALVINI. Con a fronte il Testo Latino.

v. in Corpore veterum Poetar. Latinor. cum versione Italica, ed. *Mediolani*, 1731, *seq.* 4. Tomo XVII.

Traduction des Satires de PERSE *et de* IVVENAL *par le* R. P. TARTERON, de la Compagnie de Iesus. *Nouvelle Edition, augmentée d'argumens a chaque Satire*, a Paris, *par la Compagnie des Libraires*, 1729, 8.

Ioh. Sam. ADAMI *verdeutschter* PERSIVS *in Sechs Satyren.* Dresden, *durch Melch. Bergens Erben*, 1674, 8.

Des Aulus PERSIVS Flaccus *Satyren aus dem Lateinischen übersetzt und mit Anmerckungen erläutert, nebst* PLVTARCHS *Abhandlung: wie man die Poeten lesen soll? aus dem Griechischen übersetzt, und mit einer Abhandlung von der Satyrischen Poësie der Griechen und der Satyre der Römer, von* Iohann Daniel HEYDEN, Leipzig, *bey B. C. Breitkopff*, 1738, 8.

* * *

Barth. FONTII Thadaeus, vel de locis PERSIANIS.

v. inter

v. vna cum *Eiusd.* Paraphrasi Epistolar. HORATII, *Frf.* 1609, 8.

Ioh. Iac. BREITINGERI Diatribe in versus obscurissimos a PERSIO Sat. I. citatos.

v. in Museo Heluetico, Part. VII, pag. 376-428.

§. XVI.

C. SILIVS ITALICVS.

SILII *Italici* Vita ex *Petro* CRINITO et *Petro* MARSO; secundi Belli Punici compendium ex MARSO; SILII *Italici*, Vatis Historicique clarissimi, Libri XVII, cum huberrimis *Petri* MARSI Commentariis, adamussim emuncti, nusquam citra Alpes impressi, *Parrhisiis, ex aedibus Nic. de Pratis, impensis vero Ponceii Probi et Francisci Regnault*, 1512, *fol.*

—— De Bello Punico secundo Libri XVII, nuper diligentissime castigati, *Venetiis, in aedibus Aldi et Andreae Asulani, mense Iulio*, 1523, 8.

—— Iidem Libri XVII.

v. in Corpore Poetar. Latinor. *Aur. Allobr.* 1640, 4. *Tomo II, p.* 146, *seq.*

—— Iidem.

v. in MAITTAIRII Corpore Poetar. Latinor. *Lond.* 1713, *fol.* *Tom. II, pag.* 940, *seq.*

—— Punicorum Libri XVII, cum excerptis ex *Franc.* MODII Nouantiquis Lectionibus et *Casp.* BARTHII Aduersariis, tum *Dan.* HEINSII Crepundiis Silianis, et postumis Notis *Nic.* HEINSII, nunc primum editis. Curante *Arn.* DRAKENBORCH, *Cuius* etiam Annotationes passim additae sunt, *Traj. ad Rhen. ap. Guil. van de Water*, 1717, 4. *maj.*

Dan. HEINSII Crepundia Siliana, *Eiusd.* Dissertatio de verae Criticae apud veteres ortu etc. *Cantabr. ex offic. R. Dan.* 1646, 12.

§. XVII.

P L I N I V S M A I O R.

N. I.

E D I T I O N E S.

C. PLINII *Secundi* Historiae Naturalis Libri XXXVII, *impressi Venetiis, per Nic. Ienson, Gallicum*, 1472, *fol. maj.*

* Ad calcem additur *Ioh.* ANDREAE, *Episcopi Aleriensis*, ad Paulum II. Pontificem Epistola, cui haec adiuratio subiuncta legitur: *Hereneus Lugdunensis Episcopus: Item Iustinus ex Philosopho Martyr: Item cum Dino-Hieronymo Eusebius Caesariensis: serio posteritatem adiurarunt: vt eorum descripturi Opera conferrent diligenter Exemplaria; et solerti studio emendarent. Idem ego tum in caeteris Libris omnibus, tum maxime:* PLYNIO *vt fiat: vehementer obsecro: obtestor: atque adiuro: ne ad priora*

— Eaedem, breuibus Annotatiunculis illustratae.

v. cum IVVENALI, *Lugd. ap. Ioh. Frellonium*, 1562, 12.

— Eaedem, cum Commentariis VALENTINI, VOLSCI, ENGENTINI, FOQVELINI, labore et studio *Ioh. Thomae* FREIGII, *Bas. ex offic. Petri Pernae*, 1578, 4.

— Eaedem, cum Indice *Ios.* LANGII.

v. vna cum IVVENALI, *Friburgi*, 1608, 4.

— Eaedem, cum Paraphrasi *Nicod.* FRISCHLINI.

v. vna cum *Nicod.* FRISCHLINI Paraphrasi in HORATII Epistolas, *Frf. ad Moen.* 1609, 8.

—, Satirae, cum antiquissimis Commentariis, qui CORNVTO tribuuntur, collatis cum veteribus Membranis et auctis; *Eliae* VINETI Praefatione et Annotationibus, IOHANNIS *Britannici* Interpretatione, *Phil.* BEROALDI Oratione habita in enarratione PERSII, *Angeli* POLITIANI Praelectione in *eundem; Petri* PITHOEI variis Lectionibus et Notis; *Theodori* MARCILII Emendationibus et Commentario, *Lutetiae ap. Ioh. Orry*, 1613, 4.

— Eaedem, cum Commentario *Barth.* FONTII.

v. in *Barth.* FONTII Operibus, *Frf.* 1621, 12.

— Eaedem.

v. in Corpore Poetar. Latinor. *Aur. Allobr.* 1640, 4. *Tomo I, p.* 1338, *seq.*

— Eaedem, cum Annotationibus *Thomae* FARNABII.

v. cum IVVENALI, *Amst.* 1642, 12.

— Eaedem, cum Interpretatione et Notis *Ludov.* PRATEI, in vsum Delphini.

v. cum IVVENALI, *Paris.* 1684, 4.

— Eaedem, cum PERSII Vita, vetere *Scholiaste* et *Isaaci* CASAVBONI Notis, qui eum recensuit et Commentario illustrauit, vna cum *Eiusdem* Persiana HORATII Imitatione. Editio auctior et emendatior ex ipsius Auctoris Codice. Cura et Opera *Merici* CASAVBONI. Accessit Graecorum interpretatio et Index Auctorum, rerum et verborum locupletissimus, *Lugd. Bat. exc. Petr. van der Aa*, 1695, 4.

— Eaedem, ex doctorum virorum Emendatione.

v. cum IVVENALI, *Amst. ap. Henr. Wetsten.* 16. *sine Anno.*

— Eaedem.

v. in MAITTAIRII Corpore Poetar. Latinor. *Lond.* 1713, *fol. Tom. II, p.* 884.

Le Satire di A. PERSIO, *tradotte in Verso Toscano dal Sig.* Anton Maria SALVINI. Con a fronte il Testo Latino.

v. in Corpore veterum Poetar. Latinor. cum versione Italica, ed. *Mediolani*, 1731, *seq.* 4. Tomo XVII.

Traduction des Satires de PERSE *et de* IVVENAL *par le* R. P. TARTERON, de la Compagnie de Iesus. *Nouvelle Edition, augmentée d'argumens a chaque Satire*, a Paris, *par la Compagnie des Libraires*, 1729, 8.

Ioh. Sam. ADAMI *verdeutschter* PERSIVS *in Sechs Satyren.* Dresden, *durch Melch. Bergens Erben*, 1674, 8.

Des Aulus PERSIVS Flaccus *Satyren aus dem Lateinischen übersetzt und mit Anmerckungen erläutert*, *nebst* PLVTARCHS *Abhandlung: wie man die Poeten lesen soll? aus dem Griechischen übersetzt, und mit einer Abhandlung von der Satyrischen Poësie der Griechen und der Satyre der Römer*, *von* Iohann Daniel HEYDEN, Leipzig, *bey B. C. Breitkopff*, 1738, 8.

* * *

Barth. FONTII Thadaeus, vel de locis PERSIANIS.

v. inter

v. inter *Barth.* PONTII Opp. *Frf.* 1621, 11. p. 1, *seq.*

Ang. POLITIANI Praelectio in PERSIVM.

v. in *Ang.* POLITIANI Opp. *Bas.* 1553, *fol. p.* 512, *seq.*

Nicod. FRISCHLINI Paraphrasis in *A.* PERSII *Flacci* Satiras VI.

v. vna cum *Eiusd.* Paraphrasi Epistolar. HORATII, *Frf.* 1609, 8.

Ioh. Iac. BREITINGERI Diatribe in versus obscurissimos a PERSIO Sat. I. citatos.

v. in Museo Heluetico, Part. VII, pag. 376-428.

§. XVI.

C. SILIVS ITALICVS.

SILII *Italici* Vita ex *Petro* CRINITO et *Petro* MARSO; secundi Belli Punici compendium ex MARSO; SILII *Italici*, Vatis Historicique clarissimi, Libri XVII, cum huberrimis *Petri* MARSI Commentariis, adamussim emuncti, nusquam citra Alpes impressi, *Parrhisiis, ex aedibus Nic. de Pratis, impensis vero Ponceii Probi et Francisci Regnault*, 1512, *fol.*

— De Bello Punico secundo Libri XVII, nuper diligentissime castigati, *Venetiis, in aedibus Aldi et Andreae Asulani, mense Iulio*, 1523, 8.

— Iidem Libri XVII.

v. in Corpore Poetar. Latinor. *Aur. Allobr.* 1640, 4. *Tomo II, p.* 146, *seq.*

— Iidem.

v. in MAITTAIRII Corpore Poetar. Latinor. *Lond.* 1713, *fol. Tom. II, pag.* 940, *seq.*

— Punicorum Libri XVII, cum excerptis ex *Franc.* MODII Nouantiquis Lectionibus et *Casp.* BARTHII Aduersariis, tum *Dan.* HEINSII Crepundiis Silianis, et postumis Notis *Nic.* HEINSII, nunc primum editis. Curante *Arn.* DRAKENBORCH, *Cuius* etiam Annotationes passim additae sunt, *Traj. ad Rhen. ap. Guil. van de Water*, 1717, 4. *maj.*

Dan. HEINSII Crepundia Siliana, *Eiusd.* Dissertatio de verae Criticae apud veteres ortu etc. *Cantabr. ex offic. R. Dan.* 1646, 12.

§. XVII.

PLINIVS MAIOR.

N. I.

EDITIONES.

C. PLINII *Secundi* Historiae Naturalis Libri XXXVII, *impressi Venetiis, per Nic. Ienson, Gallicum*, 1472, *fol. maj.*

* Ad calcem additur *Ioh.* ANDREAE, *Episcopi Aleriensis*, ad Paulum II. Pontificem Epistola, cui haec adiuratio subiuncta legitur: *Herenens Lugduniensis Episcopus: Item Iustinus ex Philosopho Martyr: Item cum Dino-Hieronymo Eusebius Caesariensis: serio posteritatem adiurarunt: vt eorum describturi Opera conferrent diligenter Exemplaria; et solerti studio emendarent. Idem ego tum in caeteris Libris omnibus, tum maxime:* PLYNIO *vt fiat: vehementer obsecro: obtestor: atque adiuro: ne ad prio-*

ra menda; et tenebras inextricabiles tanti sudoris opus relabatur. Instauratum aliquantulum sub Romano Pontifice maximo Paulo Secundo Veneto.

— Historiae Naturalis Libri XXXVII, *Parmae, Opera et impensa Andr. Portiliae, 1481, fol. maj.*

Leguntur in fine hi versus:

Andreas, prodesse volens, portilia multis,
Gratum opus impressit PLYNION aere suo.
Temporibus priscis hunc bibliotheca tenebat
Principis: et magni diuitis: atque ducum.
Nunc emit omnis eum ciuis: quem gloria tangit:
Hunc emit argento pauper: et ore legit,
Factis aere notis debet cum diuite pauper:
His debet: quisquis discere multa cupit.
Arte tua gaudere potes portillia multum:
Quae facit vt viuant omnia Scripta: Vale.

— Historiae Naturalis Libri XXXVII, diligenti admodum labore peruigilique cura nuper, nec antea, in alma *Parrhisiorum* academia emendatiores impressi atque recogniti, cum quibusdam *Hermolai* BARBARI lecturarum Annotationibus, *Parrhisiis, per Nic. de Pratis, 1514, fol.*

— Historia mundi, denuo emendata et ad peruetusta Exemplaria collata, ac castigata, cum *Sigism.* GELENII Annotationibus et locupletissimo Indice, *Bas. ap. Frobenium 1535, fol.*

— Historiae Naturalis Libri XXXVII, a *Paulo* MANVTIO multis in locis emendati. Accedunt Castigationes *Sigism.* GELENII, *Venetiis, ap. Paulum Manutium, 1559, fol.*

— Historiae mundi Libri XXXVII, a *Sigism.* GELENIO diligenter castigati maioreque studio et fide, quam hactenus unquam, a vitiis, quibus multiplici olim impressione contaminati fuerant, vindicati. Accesserunt ad marginem variae Lectiones ac Notae ex *Fer.* PINTIANI, *Adr.* TVRNEBI, *Ios.* SCALIGERI, *Iusti* LIPSII et *aliorum* doctissimorum virorum Scriptis exceptae, vna cum duplici Indice copiosissimo, *Lugd. ap. Petr. Santandreanum, 1582, fol.*

— Historiae Naturalis Libri XXXVII, cum Interpretatione et Notis *Ioh.* HARDVINI, iussu Regis Christianiss. Ludouici M. in vsum Delphini. Editio altera emendatior et auctior, Tomi II, *Parisiis, Typis Antonii Vrbani Coustelier, 1723, fol. Voll. II.*

— *Historia naturale di* C. PLINIO Secondo, *de lingua Latina in Fiorentina tradotta per* Cph. LANDINO, *nouvamente corretta.* In Venetia, *per Marchio Sessa et Piero di Rauani Bersano, 1516, fol.*

L' *Histoire du Monde de* C. PLINE Second, *collationée et corrigée sur plusieurs vieux exemplaires Latins, tant imprimez qu' escrits a la main, et enrichie d' annotations en marge, servans à la Conference et declaration des anciens et modernes noms des Villes, Regions, Simples, et autres lieux et termes obscurs comprins en icelle; A quoy a esté adjousté un traitté des poids et mesures des antiques reduittes à la façon des François. Avec deux Tables; l' une fort ample des noms et matieres contenuës en ceste Histoire; l' autre servant au susdit traitté des poids et mesures. Le tout mis en François par* Anthoine DU PINET. *Et depuis en ceste sixiesme edition augmenté de plusieurs nouvelles Annotations fort utiles et necessaires et reveu en plusieurs lieux et endroits difficiles, non encores expliquez,* a Paris, *par Louys Giffart, Claude Morlot, et Robert Daufresne, 1622, fol.*

C. PLINII Secundi, *des weitberümbten Hochgelehrten alten Philosophi und Natur-*

tur-Kündigers Bücher und Schrifften von Natur, Art und Eygenschafft aller Creaturen, oder Geschöpffe Gottes etc. *Jetzund wiederumb mit sondern Fleifs durchsehen, mit vielen fürtrefflichen Historien gebessert und gemehrt, mit schönen neuen Figuren gezieret, und mit einem nützlichen Register versehen*, Frankfort am Mayn, *durch Ioh. Saurn, 1600, fol. mit Holtzschnitten.*

* Qui se in Titulo haud nominauit, Auctor huius versionis, est *Johannes* HEYDEN *von Dhaun*, qui nomen suum Dedicationi subscripsit.

— *Eben dieselbe Uebersetzung*, Frankfurt am Mayn, *durch Joh. Bringers Wittib, 1618, 4. mit Holtzschnitten.*

N. II.

SCRIPTA PLINIVM ILLVSTRANTIA.

(A) GENERATIM.

Corn. VITELLII Defensio PLINII et *Domitii* CALDERINI contra *Geo.* MERVLAM.

v. in GRVTERI Thesauro critico, T. I, p. 583.

Hermolai BARBARI Castigationes in C. PLINII Naturalis Historiae Libros, *Bas. ap. Ioh. Valderum*, 1534, 4.

M. Ant. SABELLICI Annotationes in PLINIVM.

v. in GRVTERI Thesauro critico, T. I, p. 124, seq.

Beati (BILDII) *Rhenani* Epistola ad *Phil.* PVCHAIMERVM, de aliquot PLINII locis.

Accessit *Einsd.* Libris III rer. German. *Bas. 1551, fol. p. 198.*

Emendationes et Notae in tria loca vitiose edita in textu vulgato Naturalis Historiae C. PLINII per *Edmund* HALLEY. Ex Transact. Philos. Angl. An. 1691, No. 194.

v. in Act. Eruditor. An. 1692, p. 529.

Iean HARDOVIN *Réponse à deux Lettres d'un Professeur de l'Vniversité de Paris, sur le Commentaire de* PLINE.

v. *dans les Memoir. de Trevoux, Octob. 1726, p. 1904-1921.*

(B) SPECIATIM.

Nic. PEROTTI Epistola super PLINII praefatione ad Histor. Natural.

Adiecta est PEROTTI Cornu Copiae; *Venet. 1496, fol. Lugd. 1501, fol. Bas. 1521, fol. 1532, fol. 1536, fol.*

Corn. VITELLII Epistola in eandem Praefationem.

v. *ibidem.*

Adr. TVRNEBI Commentarius in Praefationem C. PLINII Historiae naturalis.

v. in TVRNEBI Opp. Tomo I, p. 385.

Lettre d'un Professeur de l'Université d'Angers à un de celle de Paris au sujet d'une Correction du P. HARDOVIN *sur* PLINE *Lib. II, c. XIII, et de la Note XVI, du* même Auteur *sur cet endroit.*

v. *dans la Bibliotheque Françoise, T. V*, p. 66.

G. C. G. Epistola de PLINII Loco Hist. Natural. Lib. III, cap. 16.

v. in Parerg. Gotting. Tomo I, Lib. II, p. 71.

Cph. Aug. HEVMANNI Emendatio aliquot Locorum Histor. Natural. PLINII, Lib. VII, cap. 50, 51, et Lib. VIII, cap. 4.

v. in HEVMANNI Poeciles Tom. I, Lib. III, p. 434.

Passage de PLINE, *touchant l'antiquité des Lettres, expliqué, corrigé et degagé des fausses gloses de quelques nouveaux Ecrivains, Liv. VII, cap. 66, par* Phil. MASSON.

v. *dans*

v. *dans l'Histoir. critique de la Republ. des Lettres, T. I, p. 13.*

François SEVIN *Examen de la Restitution de ce Passage de* PLINE.

v. *dans l'Hist. de l'Acad. des Inscript. Tom. II, p. 238. edit. de la Haye.*

Extrait critique de la Dissertation precedente de Mr. SEVIN, *par* Mr. MASSON.

v. *dans l'Histoire Critique de la Republique des Lettres, Tom. IX, p. I, et suiv.*

Franc. MASSARII in Nonum PLINII de Naturali Historia Librum Castigationes et Annotationes, *Bas. ap. Hieron. Frobenium et Nic. Episcopium,* 1537, 4.

Chr. Gabr. FISCHERI Notae et Animadversiones ad PLINII Hist. Nat. Lib. IX, Cap. XXXIII, num. 52, p. 519. ed. Hard. de Concharum differentiis.

v. in Act. Eruditor. An. 1733, p. 487.

Melch. GVILANDINI Papyrus, s. Commentarius in tria *C.* PLINII *Maioris* de Papyro capita. Recensente et Summariis atque Indice Rerum Verborumque augente, *Henr.* SALMVTH, *Ambergae, Typis Schönfeldianis*, 1613, 8.

Ios. Iusti SCALIGERI Animaduersiones in *Melch.* GVILANDINI Commentarium ad tria PLINII de Papyro capita Libri XIII.

v. in SCALIGERI Opuscul. var. *Paris.* 1610, 4. p. 1, seq. et in *Rud.* CAPELLI Lection. Bibliothecar. *Hamb.* 1682, 12.

Ioh. TRITHEMII Commentarius in PLINII *Secundi* Naturalis Histor. Libri XXX, Caput I et II.

v. in *H. C.* AGRIPPAE Opp. *Lugd. per Beringos Fratres*, 8. Parte I, p. 498 et 501.

Remarques sur un Passage de PLINE *Lib. XXXIII, cap. 3, par* Gasp. BACHET de MEZIRIAC.

v. *à la tête de ses Commentaires sur les Epitres d'* OVIDE, *à la Haye*, 1716, 8.

Elia di AMATO *Lettera ove* PLINIO *e convinto di falsità intorno all' origine de' Cristalli e circa la virtù de' Diamanti L. XXXVII, c. 2.*

v. *nelle Lettere erudite di* AMATO, *Genua*, 1714, 4. *Parte I, p. 257.*

Ioh. Guil. BAYERI Dissertatio de Obelisco Gnomone Augusti Caesaris, ad PLINII Hist. Nat. Lib. XXXVII, cap. X, *Altorfii*, 1706, 4.

§. XVIII.

C. IVLIVS SOLINVS.

(Hic Auctor, licet ducentis ferme annis PLINIO iunior, ob easdem rationes hoc loco a nobis memorandus visus est, quibus adductus Celeb. FABRICIVS eum in Biblioth. Lat. T. I, p. 413, PLINIO subiunxit.)

SOLINVS de Mirabilibus mundi, *Brixiae, per Iac. Britannicum*, 1498, *fol.*

* Editor est, quod ex Praefatione adparet, BARTOLINVS *Atriensis*, qui SOLINVM, antea multis erroribus corruptum, multis adhibitis nouis et vetustis Exemplaribus, nonnullisque IOHANNIS *Britannici* Obseruationibus castigatum, se exhibere, adfirmat.

C. Iulius SOLINVS de Situ orbis terrarum, et de Singulis mirabilibus, quae in mundo habentur; VIBIVS *Sequester* de fluminibus, montibus, lacubus, et gentibus; Prouinciarum totius Orbis nomina, ad nostra tempora redacta, *impressum Pisauri, ab Hieronymo Soncino*, 1512, *fol.*

In fine haec leguntur:

Alexander GABOARDVS *Turcellanus* Lectori:

Hieronymus SONCINVS, dum SOLINVM formis excuderet, sciens exemplar Venetum imitatus est, quo impresso,

presso, conlatis quatuor exemplaribus antiquissimis, complura passim ab eo diuersa leguntur, quae nec probo, nec exibilo. Tu, quae consonant, eligito; Haec enim in calce operis subiicientur etc.

— Polyhistor.

v. cum *Pomponio* MELA, Itinerario ANTONINI, VIBIO *Sequestro* etc. *Venet. in aed. Aldi*, 1518, 8.

— Idem, cum *Ioh.* CAMERTIS Enarrationibus et Indice, *Viennae Austr. per Ioh. Singrenium, impensis honesti Lucae Alantse, ciuis et Bibliopolae Viennensis*, 1520, *fol.*

— Idem, cum Scholiis. Accesserunt *Pomponii* MELAE de Situ orbis Libri III, denuo recogniti, cum Scholiis, tabulis geographicis, et *Petri* OLIVARII Annotationibus, *Bas. ap. Mich. Isingrinium*, 1543, *fol.*

— Idem, ex antiquis Burdegalensium Dominicanorum Codicibus, ita restitutus, vt nunc primum natus et editus videri possit. Accedunt Indices tres, in quibus multa monuit de varia scriptura, nonnulla etiam explicuit, dum Exemplaria conferret, *Elias* VINETVS, *Pictauis, Enguilberto Marnesio excudebatur*, 1554, 4.

— Idem, cum *Ioh.* CAMERTIS Enarrationibus.

v. vna cum FLORO, CEBETE, et *Pomponio* MELA, *Bas. per Henric. Petri*, 1557, *fol.*

— Idem, cum Emendationibus *Mart. Ant.* DELRIO.

v. vna cum DIONYSII Descriptione orbis, *Pomponio* MELA, et *aliis*, *ap. Henr. Stephan.* 1577, *fol.*

— Idem, ex veteribus Libris emendatus, cum *Plinianis* in eundem Exercitationibus, cura *Claudii* SALMASII. Accesserunt huic Editioni de Homonymis Hyles Iatricae Exercitationes, antehac ineditae, nec non de Manna et Sacharo, Tomi II, *Traj. ad Rhen. ap. Ioh. van de Water*, 1689. *fol. Voll. II.*

§. XIX.

C. VALERIVS FLACCVS.

C. Valerii FLACCI Argonauticon Libri VIII, *Flor. sumtu Phil. Iuntae*, 1517, 8.

— Argonauticon Libri VIII, cum eruditissimis *Aegidii* MASERII, *Parrhisiensis*, Commentariis, *Paris. in chalcogr. Iod. Badii Ascensii*, 1519, *fol. cum figur. ligno incisis.*

— Argonautica; *Ioh. Bapt.* PII Carmen ex quarto Argonauticon APOLLONII; ORPHEI Argonautica, *innominato* interprete, *Venetiis, in aedib. Aldi et Andreae Asulani, Mense Maio*, 1523, 8.

— Argonauticon Libri VIII, a *Phil.* ENGENTINO emendati, et ad vetustissima exemplaria recogniti, *Argent. exc. Ioh. Knoblochus*, 1525, 8.

— Argonauticon Libri VIII, locis innumerabilibus antea a *Ludov.* CARRIONE ex vetustissimis Exemplaribus emendati; nunc vero ita ab *eodem* perpurgati, vt iam primum editi videri possint; Seorsim excusae *eiusdem* CARRIONIS castigationes, *Antv. ex offic. Cph. Plantini*, 1566, 12.

— Eadem.

v. in Corpore Poetar. Latinor. *Aur. Allobr.* 1640, 4. *Tomo. II, p.* 264, *seq.*

— Eadem.

v. in

v. in Corpore Poetar. Latinor. a MAITTAIRIO, *Lond.* 1713, *fol.* *Tomo II*, p. 1107, *seq.*

—— Argonauticon Libri VIII, cum Notis integris *Ludov.* CARRIONIS, *Laur.* BALBI, *Liliensis*, *Iusti* ZINZERLINGI, *Cph.* BVLAEI, *Gerh.* VOSSII et *Nic.* HEINSII, et selectis *Aeg.* MASERII, *Ioh. Bapt.* PII, *Ioh.* WEIZII et *aliorum.* Curante *Petro* BVRMANNO, qui et *suas* Adnotationes adiecit, *Leidae*, *ap. Sam. Luchtmans*, 1724, 4. *maj.*

—— *Argonautica di* Valerio FLACCO *tradotta dal P. Don* Massimiliano BVZIO.

v. in Corpore veter. Poetar. Latinor. cum versione Italica edito, *Mediolani*, 1731, *seq.* 4. *Tomo XIV et XV.*

Obseruationes in *Valerium* FLACCVM.

v. in Miscell. Obseruatt. in Auctor. Vol. IV, Tom. II, p. 157.

§. XX.

M. FABIVS QVINTILIANVS.

N. I.

INSTITVTIONES ORATORIAE ET DECLAMATIONES.

M. Fabii QVINTILIANI Oratoriarum Institutionum Libri XII, *Editio antiqua*, *sine loco et anno*, *fol.*

* Haec Editio, certe ex primis est. Praefixam habet *Omniboni* LEONICENI Epistolam ad *Moysen de* BVFARELLIS, *Episcopum Belunensem*, in qua docet, se QVINTILIANVM multis locis emendasse, et castigasse.

—— Declamationes, *Venetiis*, *Lucas Venetus Dominici F. ingeniosus artifex iterum diligenter impressit*, 1482, *fol.*

* Editionis curam egit *Iac.* GRASOLARIVS, vti ex praemissa eius Epistola ad *Cph. de* FRIOLIS patet, vbi simul refert, se, antiquis QVINCTILIANI exemplaribus inspectis et perlectis, ne quid vlla ex parte mendosum esset, *Georgio* ALEXANDRINO Praeceptori, suum corrigendum remisisse, eumque omnia solita diligentia recognouisse.

—— Institutiones Oratoriae, cum Annotationibus *Raph.* REGII, *Venetiis*, *per Bonetum Locatellum*, *mandato et sumt. nobilis viri Octaviani Scoti*, 1493, *fol.*

—— Institutiones Oratoriae, cum Commento *Laur.* VALLENSIS, POMPONII ac SVLPITII, *Venetiis*, *per Peregrinum de Pasqualibus de Bononia*, 1494, *fol.*

—— Institutiones Oratoriae, *Venetiis*, *in aedib. Aldi et Andreae Soceri*, *Mense Augusto*, 1514, 4.

—— Institutiones Oratoriae, [recognitae et emendatae, opera *Nic.* ANGELII, *Bucinensis.*] *Florentiae*, *opera et sumtu Phil. Iuntae*, 1515, 8.

—— Institutionum Oratoriarum Libri XII, diligentius recogniti, cum Indice capitum et conuersione dictionum Graecarum, *Venetiis*, *in aedib. Aldi et Andreae Soceri*, *Mense Ianuario*, 1521, 4.

—— Institutionum Oratoriarum Libri XII, summa tum diligentia, tum iudicio, ad vetustissimorum Exemplarium fidem recogniti, additis simul *eiusdem* Declamationibus, *Coloniae*, *exc. Eucharius Cervicornus*, 1527, *fol.*

* Qui hanc Editionem curauit, est *Gerardus* BVCOLDIANVS; QVINTILIANVM recognouit, et, cum ALDVM, qui alias facile κορυφαῖος est, hic per omnia sequi

sequi tutum non foret, collatis multis exemplaribus, optimum quodque secutus est, id quod in Epistola ad *Godefr.* HITTORPIVM praemissa adfirmat.

—— Institutiones Oratoriae, ac Declamationes, cuiuscuius sint, summa accuratione et doctissimorum Iudicio, ex Codicum veterum collatione recognitae, cum adiectis seorsim *Petri* (SCHADII,) MOSELLANI in VII Libros Institutionum Annotationibus, *excusae rursus prelo Iodoci Badii Ascensii*, 1533, *fol.*

—— Oratoriarum Institutionum Libri XII, castigati ad fidem optimorum Exemplarium, insignitaque lectionis distinctione, et additis in marginem Adnotationibus illustrati, *Paris. ap. Franc. Gryphium*, 1539, 4.

—— Institutionum Oratoriarum Libri XII, et Declamationum Liber, *Lugd. ap. Seb. Gryphium*, 1540, 8. *Voll. II.*

—— Institutionum Oratoriarum Libri XII, *Paris. ex offic. Mich. Vascosani*, 1542, 4.

—— Institutionum Oratoriarum Libri XII, summa diligentia ad fidem vetustissimorum Codicum recogniti ac restituti: Declamationum Liber *Eiusdem*, *Lugd. ap. Sebast. Gryphium*, 1544, 8.

—— Institutionum Oratoriarum Libri XII, summa diligentia doctissim. Virorum ad fidem vetustissimorum Codicum recogniti et restituti. Accesserunt CAMERARII, *caeterorumque* doctorum virorum, in locis difficilioribus explicationes et Adnotationes, cum castigationibus *Gul.* PHILANDRI, suo loco adiunctis, *Antu. ex offic. Ioh. Loet*, 1548, 8.

— Declamationes, quae ex CCCLXXXVIII supersunt, CXLV, ex vetere exemplari restitutae; CALPVRNII *Flacci* excerptae X, Rhetorum minorum LI, nunc primum editae. Dialogus de Oratoribus, siue de caussis corruptae eloquentiae. Ex Bibliotheca *P.* PITHOEI, *Heidelb. ap. Hieron. Commelinum*, 1594, 8.

—— Institutionum Oratoriarum Libri XII, summa diligentia ad fidem vetustissimorum Codicum recogniti ac restituti. Accesserunt huic renouatae Editioni Declamationes, quae tam ex *P.* PITHOEI, quam aliorum, Bibliothecis et Editionibus colligi potuerunt. Cum TVRNEBI, CAMERARII, PAREI, GRONOVII, et *aliorum*, Notis, Tomi II, *Lugd. Bat. et Roterodami, ex offic. Hackiana*, 1665, 8. *Voll. II.*

—— Declamationes, cum *eiusdem*, vt nonnullis visum, Dialogo de caussis corruptae eloquentiae, quae omnia Notis illustrantur, *Oxoniae, e Theatro Sheldoniano*, 1692, 8.

—— De Institutione Oratoria Libri XII, cum duplici Indice, rerum et locutionum, altero Auctorum. Ex tribus Codicibus MSS. et octo Impressis emendauit, atque variantes Lectiones adiecit *Edm.* GIBSON. Accedunt Emendationum Specimen, et Tribunus Marianus, Declamatio, nunc primum ex Codice MS. edita, *Oxoniae, e Theatro Sheldoniano*, 1693, 4.

—— De institutione Oratoria Libri XII, et *Eiusdem* Declamationes. Omnia innumeris locis emendata, ex recensione *Vlr.* OBRECHTI, Tomi II, *Argent. sumt. Ioh. Reinh. Dulsseckeri*, 1698, 4. *Voll. II.*

—— De Institutione Oratoria Libri XII, Declamationes XIX maiores, et quae ex CCCLXXXVIII supersunt, CXLV minores, et CALPVRNII *Flacci* Declamationes. Cum Notis et Animaduersionibus *Virorum doctorum*, curante *Petro* BVRMANNO, Tomi II, *Lugd. Bat. ap. Ioh. de Vivie*, 1720, 4. *Voll. II.*

—— De Oratoria Institutione Libri XII, totum Textum recognouit, pluribus in locis

locis emendauit, selectas *variorum* Interpretum Notas recensuit, explanauit, castigauit; Nouas, quibus difficiliora QVINCTILIANI loca illustrantur, et antiqua Graecorum Latinorumque Technologia explicatur, adiunxit *Claudius* CAPPERONNERIVS, *Paris. typis Viduae Ant. Vrb. Coustelier*, *1725*, *fol.*

— De Institutione Oratoria Libri XII, collatione Codicis Gothani et Ienfonianae Editionis, aliorumque Librorum, ac perpetuo Commentario illustrati a *Ioh. Matthia* GESNERO. Accedit Praefatio et Indices copiosissimi, *Gottingae, ap. Abr. Vandenhoeck*, *1738*, *4. maj.*

— Declamationes, cum earundem Analysi, Adnotatiunculis, et in singulas Declamationes Antilogiis, Auctore *Laur.* PATAROL.

v. in *Laurentii* PATAROL Operibus, *Venet. 1743*, *4.* *Tomo II, p. 93, seq.*

QVINTILIEN *de l' Institution de l' Orateur*, *traduit par M. L' Abbé* (Nicolas) GEDOYN, *à Paris, chez Gregoire Dupuis*, *1718*, *4. maj.*

N. II.

DIALOGVS DE CAVSIS CORRVPTAE ELOQVENTIAE

M. Fabii QVINTILIANI Dialogus de Oratoribus et caussis corruptae Eloquentiae, cum *Beati* (BILDII) *Rhenani* Castigationibus.

v. cum TACITI Opp. *Bas. ap. Froben.* *1544*, *fol.*

— Dialogus de Oratoribus et Caussis corruptae Eloquentiae, quem alii TACITI, alii QVINTILIANI, esse volunt.

v. in TACITI Operibus, *Romae*, *1589*, *fol.* et *ap. Commelinum*, *1595*, *16.* et *Paris. 1622*, *fol.* et *Amst. 1658*, *12.* et in QVINTILIANI Opp. ex recens. OBRECHTI, *Argent. 1698*, *4.* Tomo II, p. 809.

— Idem, cum Notis *Iusti* LIPSII.

v. cum TACITI Opp. *Antv. 1607*, *fol.* et *Paris. 1608*, *fol.* et *Antv. 1648*, *fol.*

— Idem, cum *Rabodi Herm.* SCHELII Commentario, PITHOEIque et GRONOVII, atque ex LIPSIO, PICHENA et ACIDALIO excerptis Notis.

v. in QVINTILIANI Opp. *Lugd. Bat.* *1665*, *8.* *Tomo II, p. 699, seq.*

— Idem, Notis illustratus.

v. cum QVINTILIANI Declamation. *Oxon. 1692*, *8.*

— Idem, cum Notis integris *Beati* (BILDII) *Rhenani*, *Fuluii* VRSINI, *Petri* PITHOEI, *Iusti* LIPSII, *Valent.* ACIDALII, *Curtii* PICHENAE, *Rabodi Herm.* SCHELII, *Ioh. Fred.* GRONOVII, *Ioh.* SCHVLTINGII, et excerptis *aliorum*.

v. in TACITI Opp. a GRONOVIO ed. *Vltraj. 1721*, *4.* *Tomo II, p. 507, seq.*

N. III.

SCRIPTA QVINTILIANVM ILLVSTRANTIA.

Adr. TVRNEBI in *M. Fabii* QVINTILIANI de Institutione oratoria Libros XII Commentarii, *Paris. ap. Thom. Richardum*, *1556*, *4.*

Pauli COLOMESII Notae ad *M. Fab.* QVINTILIANI Institutiones oratorias.

v. in COLOMESII Opusculis, p. 189, seq. *Vltraj. 1669*, *12.*

Ioh. Matth. GESNERI Nodi *Quinctilianei.*

v. in

v. in Parergis Goettingens. Tomo I, Lib. II, pag. 206.

Obseruationes in QVINCTILIANVM.

v. in Miscell. Obseruatt. in Auctor. *Amst.* *1732, et seqq.* 8. Vol. I, Tom. II, p. 137-145.

Franc. Car. CONRADI in Loca QVINTILIANI Inst. Orat. Lib. VI, Cap. I, et III, de vsu picturarum in Iudiciis apud Romanos Coniecturae.

v. in Miscellan. Lipsiens. Nov. Vol. IV, Part. III, p. 511-517.

Ioh. Matth. GESNERI Prolusio de QVINTILIANI Sipario Instit. Orator. VI, 3, 72. *Goettingae, 1742,* 4.

Et in *Eiusd.* Opusculis minor. *Vratisl.* *1743,* 8. *Tomo I, p. 85.*

Ioh. Frid. CHRISTII Obseruatio de QVINTILIANI verbis, de Inst. Orat. L. VIII, Cap. III, circa Κακοφατον.

v. in *Eiusd.* Noct. Academic. Specim. II, p. III.

In *M. Fabii* QVINTILIANI Institutionum Librum X Annotationes *Phil.* MELANCHTHONIS, *Ioh.* VELTCVRIONIS, *Ioh.* STIGELII, *Casp.* LANDSIDELII, collectae, in ordinem digestae et editae per *Steph.* RICCIVM, *Lips. impens. Iac. Apelii, 1570,* 8.

Ioh. Guil. BERGERI Diss. de cauta Librorum Lectione ad FABII Librum X, *Vitemb. 1718,* 4.

T. A. W. S. Aduersaria critica exprompta in Auctorem Dialogi de Oratoribus, s. caussis corruptae Eloquentiae.

v. in Miscell. Obseruatt. in Auctor. Tomo VII, p. 380.

Conr. Sam. SCHVRTZFLEISCHII Animaduersiones in TACITI Dialogum de Oratoribus.

v. in *Henr. Leon.* SCHVRTZFLEISCHII Actis litterar. *Viteb. 1714,* 8. p. 117, seq.

Cph. Aug. HEVMANNI Obseruatio in locum QVINTILIANI de caussis corruptae Eloquentiae, Cap. VII.

v. in *Eiusd.* Poeciles Tom. I, p. 49, seq.

Anonymi Obseruationes in Auctorem Dialogi de Oratoribus.

v. in Miscell. Obseruatt. in Auctor. Vol. VII, Tom. III, p. 380.

Iac. Christ. ISELII Coniectura in locum Dialogi de caussis corruptae Eloquentiae.

v. in Tempe Heluetica, Tom. II, Sect. I, pag. 53.

---

§. XXI.

P. PAPINIVS STATIVS.

N. I.

EDITIONES.

P. Papinii STATII Syluarum Libri V, Thebaidos Libri XII, Achilleidos Libri II, cum Orthographia et flexu dictionum Graecarum apud STATIVM, et cum Accentibus ac generibus ex variis vtriusque Linguae Autoribus, *Venetiis, in aedibus Aldi, mense Augusto, 1502,* 8.

— Eadem, cum Orthographia et flexu Dictionum Graecarum, *Venetiis, in Academia Aldi, Rom., mense Nouembri, 1502,* 8.

— Eadem, cum eadem Orthographia et flexu dictionum Graecarum, *Venetiis, in aedibus Aldi et Andreae Soceri, mense Ianuario, 1519,* 8.

* *Franc.* ASVLANVS in Epistola praemissa ad *Dominicum* et *Paschalem* MARINOS, fratres, STATIVM hic iterum multo diligentius, quam antea, impressum esse, docet.

— Eadem, cum Orthographia et flexu dictio-

dictionum Graecarum, *Parif. ap. Sim. Colinaeum, 1530, 8.*

—— Opera, quae extant, *Ioh.* BERNARTIVS ad libros veteres recenfuit, et Scholiis illuftrauit, *ex typogr. Ant. Candidi, 1598, 12.*

—— Opera, quae extant, cum *Placidi* LACTANTII in Thebaida et Achilleida Commentario. Ex Bibliotheca *Franc.* PITHOEI, collatis MSS. veteribusque Exemplaribus, recenfuit, partim nunc primum edidit *Frid.* TILIOBROGA, [i. e. LINDEBROGIVS.] Adiectis variarum Lectionum Obferuationibus, Indiceque vberrimo, *Parif. ex offic. Plantiniana, ap. Hadr. Perier, 1600, 4.*

* In hac Editione perperam *Papinium Surculum* STATIVM adpellari iamiam obferuauit FABRICIVS in Bibl. Lat. Tom. I, p. 433, in Nota. Praeterea ad calcem feorfim adiectae funt *Domitii* CALDERINI ad Syluas STATII Annotationes.

—— Opera, quae extant, omnia, ad fidem antiquiffimorum per Galliam, Angliam, et Italiam Codicum, correcta. Ex Bibliotheca *Ioh. Iac.* GASSERI, *Antv. apud Gafp. Bellerum, 1613, 12.*

—— Opera, cum Obferuationibus ac Commentariis, tam veterum, quam recentiorum, Interpretum. *Emericus* CRVCEVS recenfuit, et nouo Commentario STATII Syluas illuftrauit. Cum Indicibus locupletiffimis, *Parif. fumt. Thomae Blaife, 1618, 4.*

—— Opera.

v. in Corpore Poëtar. Latinor. *Aur. Allobr. 1640, 4. Tomo II, p. 1, feq.*

—— Quae exftant. *Cafp.* BARTHIVS recenfuit, et Animaduerfionibus locupletiffimis illuftrauit, infperfis ad Thebaida et Achilleida Commentariis ac Gloffis veterum, hactenus bonam partem ineditis, et Scholiafte LVTATIO, multis locis corruptis caftigato, ad auctoritatem et opem MStorum Exemplarium, praecipue vnius alteriusque admirandae bonitatis. Cum quatuor Indicibus, Tomi III, *Cygneae, ex offic. Melch. Goepneri, 1664, 4. Voll. III.*

—— Syluarum Libri V, Thebaidos Libri XII, Achilleidos Libri II, cum Notis felectiffimis in Syluarum Libros DOMITII, MORELLI, BERNARTII, GEVARTII, CRVCEI, BARTHII, *Ioh. Frid.* GRONOVII Diatribe; In Thebaidos praeterea *Placidi* LACTANTII, BERNARTII etc. Quibus in Achilleidos accedunt MATVRANTII, BRITANNICI. Accuratiffime illuftrati a *Ioh.* VEENHVSEN, *Lugd. Bat. ex offic. Hackiana, 1671, 8.*

Le Selve di P. P. STATIO *tradotte da un* Paftor Arcade; *La Tebaide, tradotta da* Selvaggio PORPORA; *L' Achilleide, tradotta da un* Academico Quirino.

v. in Corpore Poëtar. veter. Latinor. cum verfione Italica editor. *Mediolani, 1731, 4. feq. Tomo I, II, III, IV.*

P. Papinii STATII Syluarum Libri V, *Vincentiae, per Magiftrum Ioannem Renenfem et Dionyfium Bertochium, 1481, fol.*

—— Syluarum Libri V. Ex vetuftis Exemplaribus recenfuit, et Notas atque Emendationes adiecit *Ier.* MARKLANDVS, *Londini, typis Guil. Bowyer, 1728, 4. maj.*

P. Papinii STATII Achilleidos Libri II, *Argent. ex aedib. Schurerianis, 1517, 4.*

N. II.

SCRIPTA STATIVM ILLVSTRANTIA.

IOHANNIS *Britannici* Annotationes quaedam in Siluas STATII.
Praemissae sunt IVVENALI cum *Britannici* Commentario, *1509, fol.*

Ioh. Frid. GRONOVII in *P. Papinii* STATII Siluarum Libros V, Diatribe, *Hagae Com. ex offic. Theod. Maire, 1637, 8.*

Animaduersiones in STATIVM.
v. in Miscell. Obseruatt. in Auctores, *Amst. 1732, seq. 8.* Vol. I, Tom. II, p. 153. Tom. III, p. 317. Vol. II, Tom. I, p. 62. Tom. II, p. 217. Tom. III, p. 405. Vol. IV, Tom. III, p. 388.

§. XXII.

Q. CVRTIVS RVFVS.

N. I.

EDITIONES.

Q. CVRTII de Rebus gestis Alexandri M. Libri nouem, quam accuratissime recogniti, *Veronae, 1491, fol.*

—— Iidem, quam accuratissime castigati a *Barth.* MERVLA, *Venet. per Ioh. de Tridino, alias Tacuinum, 1496, fol.*

Quintus CVRTIVS de Rebus gestis Alexandri M. cum Annotationibus *Des.* ERASMI *Roterod.* curante *Beato* (BILDIO) *Rhenano*, *Argent. ex aedibus Schurerii, 1518, fol.*

—— Idem, cum nonnullis Lectionibus variantibus ex MStis Exemplaribus ad calcem adiectis, *Venetiis, in aedibus Aldi et Andreae Soceri, mense Iulio, 1520, 8.*

—— De rebus gestis Alexandri M. Libri X, quorum, qui toti temporis iniuria interciderant, duo priores, veterum exemplarium praesidio, restituti sunt. Praemissa est Alexandri M. Vita a IOANNE *Monacho* breuiter scripta, *Lugd. ap. Ant. Vincentium, 1555, 12.*

—— De Alexandro Magno Historia, cum *Matthaei* RADERI Prolusionibus, Librorum Synopsi, Capitum argumentis, et Commentariis, ac Indice duplici, *Col. Agr. ap. Ioh. Kinckium, 1628, fol. cum fig.*

—— De Rebus Alexandri Magni, cum Commentario perpetuo, et Indice absolutissimo *Sam.* PITISCI. Quibus accedunt MOTTEVAYERI de CVRTIO Dissertatio; *Ioh.* FREINSHEMII Supplementa; Figurae ex Veterum Monumentis ad Historiam Alexandri illustrandam depromtae, et illarum Exegesis; Alexandri Genealogia et Synopsis Chronologica, *Vltraj. ap. Franc. Halma, 1685, 8. maj.*

Q. Curtii RVFI de Rebus gestis Alexandri Magni Libri superstites. Cum omnibus Supplementis, Variantibus Lectionibus, Commentariis, ac Notis perpetuis *Franc.* MODII, *Valent.* ACIDALII, *T.* POPMAE, *Ioh.* FREINSHEMII, *Ioh.* SCHEFFERI, *Cph.* CELLARII, *Nic.* HEINSII; Selectis et excerptis *Phil.* RVBENII, *Iani* RVTGERSII, *Casp.* BARTHII, *Ioh.* LOCCENII, *M.* RADERI, *Cl.* SALMASII, *Ioh. Fred.* GRONOVII, *M.* TELLIERII, *Cph.*

Aug. HEVMANNI, item *Iac.* PERIZONII Vindiciis, et *aliorum* Obseruationibus, auctioribusque Indicibus. Curauit et digessit *Henr.* SNAKENBVRG, *Delphis et Lugd. Bat. ap. Adr. Beman et Sam. Luchtmans*, 1724, 4. *maj.*

Q. CVRTIO *d' fatti di Alessandro Magno tradotto per* M. Tomaso PORCACCHI, *con alcune annotationi, dichiarationi et avertimenti, con una lettera d' Alessandro ad* ARISTOTELE *del Sito dell' India*, in Venetia, *appresso Ant. Tiuani*, 1694, 12.

Q. CVRTIVS Rufus *von den Thaten Alexanders des Großen, aus dem Lateinischen verdeutscht von* Hans Friedrich von LEHSTEN, *Rostock*, *bey Daniel Walther*, 1653, 8.

Quintus KVRCIVS *Historie van't Leven en Bedrüf van Alexander de Groot, met de Vervulling van't eerste en tweede Boek en van andere plaatsen door* I. FREINSHEMIVS. *Alles door* I. H. GLAZEMAKER *uit het Latyn vertaalt*, Amsterd. *by Gerrit van Goedesberg*, 1663, 8.

* * *

Q. CVRTII Orationes et Epistolae, *Parrhisiis, in aedibus Ioh. Barbier*, 1507, 8.

— Orationes, a *Valentino* THILONE breui Analysi et locorum communium euolutione illustratae, *Lipf. ap. I. S. Fickium, et I. P. Seuboldum*, 1567, 12.

— Epistolarum Libri V.
v. in FABRICII Biblioth. Lat. Tomo II, p. 396, seq.

N. II.
SCRIPTA CVRTIVM ILLVSTRANTIA.

Ioh. SCHEFFERI Notae in Q. CVRTIVM.
v. in *Eiusd.* Lectionum Academ. Libro, *Hamb.* 1675, 8. *p.* 109, *seq.*

Phil. CAROLI Animaduersiones historicae, politicae, philologicae in Q. CVRTII *Rufi* de Reb. gestis Alexandri M. Libros X, quibus Dissertatio noua praemittitur.
Subiunctae sunt *Eiusdem* Animaduersionibus in AGELLII Noctes Atticas, *Norib.* 1663, 8.

Ioh. Henr. BOECLERI Excerpta *Curtiana.*
v. in *Eiusd.* Dissertatt. Academ. *Argent.* 1701, 4. Tom. II, p. 653, seq.

Ioh. CLERICI Iudicium de stilo, charactere et erroribus Q. CVRTII.
v. in CLERICI Arte critica, *Amst.* 1712, 8. T. II, p. 395-512.

Cph. Aug. HEVMANNI Hebdomas *Curtiana.*
v. in HEVMANNI Parergis Criticis, *Ienae*, 1712, 8. p. 94-106.

Ioh. MOSERI Cogitata ad CVRTII Lib. III, Cap. XII, verba, stirpibus lacerata.
S. *in der Hamburg. vermischten Biblioth. Vol. II, P. VI, p.* 1009.

§. XXIII.
DECIVS IVNIVS IVVENALIS.
N. I.
EDITIONES.

Decii Iunii IVVENALIS Satirae, cum *Domitii* CALDERINI et *Geo.* VALLAE Commentariis, *Venetiis, per Magistrum Theodorum de Ragazonibus de Asula*, 1491, *fol.*

— Satirae, cum tribus Commentariis, *Ant.*

Ant. MANCINELLI, *Domitii* CALDERINI, et *Geo.* VALLAE, *Venetiis, per Ioh. de Cereto de Tridino, 1492, fol.*

—— Satirae, cum Commentariis *Ant.* MANCINELLI, *Domit.* CALDERINI, et *Geo.* VALLAE; *Venetiis, per Ioannem de Cereto de Tridino, 1494, fol.*

—— Satirae, cum *Ant.* MANCINELLI Explanatione et *Iod.* BADII *Ascensii* familiari Commento. In fine legitur: *Impressum est hoc opus pro fido et bono bibliopola Steph. Gaynardo, ciui Lugdunensi: arte et industria Nic. Wolf, Alemanni, ipso Ascensio vitiorum expunctore, 1498, 4. f. fol. min.*

—— et PERSII Satirae, *Venetiis, in aedibus Aldi, mense Augusto, 1501, 8.*

—— Satirae. In fine legitur: *Habes, amate Lector, textum Iunii* IVVENALIS *Aquinatis, Satirarum Scriptoris lepidissimi, iterum atque iterum satis laboriose emendatum, vigilique diligentia Baccalarii Martini Herbipolensis Lipsiensis ciuis ibidem a nouo impressum, 1504, fol.*

—— Satirae, cum *Ant.* MANCINELLI, et *Iod.* BADII, *Ascensii*, explanatione. In fine legitur: *Impressum est hoc opus pro fido et bono bibliopola Steph. Gueynardo, ciui Lugdunensi, arte et industria Steph. Baland, An. 1507, 4.*

—— Satirae, cum Commento IOANNIS *Britannici, sine loco, 1509, fol. cum fig.*

—— Satirae, *Argent. per Ioh. Knoblauch, 1518, 4.*

—— et PERSII Satirae, breuibus Annotatiunculis illustratae, *Lugd. ap. Ioh. Frellonium, 1562, 12.*

—— et PERSII Satyrae omnes, cum Indice absolutissimo omnium vocabulorum et phrasium, studio et cura *Ios.* LANGII, *Friburgi Brisgoiae, ap. Ioh. Maximil. Helmlin, 1608, 4.*

—— Satirae XVI, cum *veteris Scholiastae* et IOANNIS *Britannici* Commentariis, quibus accesserunt *P.* PITHOEI, *Caelii Secundi* CVRIONIS, et *Theodori* PVLMANNI Notae et variae Lectiones, cum Indice absolutissimo rerum et verborum, *Lutetiae, ap. Io. Orry, 1613, 4.*

—— Satirae XVI, et in eas Commentarii *Isaaci* GRANGAEI, *Bertrandi* AVTVMNI, *Domitii* CALDERINI, cum Indice rerum et verborum, *Paris. sumt. Rob. Fouet, 1614, 4.*

—— Satirae.

v. in Corpore Poëtar. Latinor. *Aur. Allobr. 1640, 4. Tomo II, p. 320, seq.*

—— et *Auli* PERSII *Flacci* Satirae, cum Annotationibus *Thomae* FARNABII, *Amst. ap. Ioh. Ianssonium, 1642, 12.*

—— et *A.* PERSII *Flacci* Satirae. Interpretatione et Notis illustrauit *Ludov.* PRATEVS, iussu Christianiss. Regis, in vsum Delphini, *Paris. ex typogr. Fred. Leonard, 1684, 4.*

—— Satirae, Scholiis Veterum, et fere omnium Eruditorum, qui ex professo in eas scripserunt, Commentariis tam antea vulgatis, quam nouis; partim integris, vt *Is.* GRANGAEI, IOHANNIS *Britannici*, *Nic.* RIGALTII, *Petri* PITHOEI, et *aliorum;* partim selectis, vt *Geo.* VALLAE, *Lilb.* LVBINI etc. partim etiam conquisitis, vt *Is.* VOSSII, *Oct.* FERRARII, *Cl.* SALMASII, *Ioh. Geo.* GRAEVII, *aliorum*que, nec non Animaduersis *Th. I.* ALMELOVENII, illustratae: Accesserunt *eorundem* Viror. Clariss. ad Scholia veterum Notae, quibus subiicitur Index omnium in Satiris hisce vocabulorum. Omnia sigillatim recensuit, concinnauit, et sua illis spicilegia adiecit *Henr. Chr.* HENNINIVS, *Vltraj. typis Rud. a Zyll, 1685, 4.*

— et

— et *A.* PERSII *Flacci* Satirae, ex *doctorum virorum* emendatione, *Amst. ap. Henr. Wetstenium*, *sine anno*, *16.*

— Satirae.

v. in *Mich.* MAITTAIRII Corpore Poetar. Latinor. *Londini*, *1713*, *fol. Tomo II*, *p. 1142*, *seq.*

— Satira XIV, quam cum Interpretatione, Annotatiunculis et versione Danica ligata edidit *Chr.* FALSTERVS, *Hafniae*, *typis I. G. Hopffneri*, *1731*, *4.*

Le Satire di Decimo Giunio GIOVENALE, tradotte *dal Co.* Camillo SILVESTRI.

v. in Corpore Poëtar. Latinor. Mediolanensi, Tomo XVIII, *Mediol. 1739*, *4.*

Les Satires de IVVENAL, *traduites par le P.* TARTERON, *a Paris 1729.*

voiez ci dessus l' Article PERSIVS.

The Satires of IVVENAL, *translated with explanatory and Classical Notes*, *relating to the Laws and Customs of the Greeks and Romans*, London, *print. for D. Browne*, *1739*, *8. maj.*

N. II.

SCRIPTA IVVENALEM ILLVSTRANTIA.

Conr. Sam. SCHVRTZFLEISCHII Spicilegium Animaduersionum in IVVENALIS Satiras XVI, cura *Henr. Leon.* SCHVRTZFLEISCHII, *Vinariae*, *formis Mumbachianis*, *1717*, *8.*

Animaduersiones in IVVENALEM *eius*que Scholiasten.

v. in Miscell. Obseruatt. Vol. V, Tom. II, pag. 203.

Vlr. Sebast. BECKII Obseruationes philologicae in IVVENALIS Satiras duas priores, *Altorf. 1732*, *4.*

A critical Remark upon a passage in IVVENAL *Sat. II. v. 149. by Mr.* CARY.

v. in the New Memoirs of Litterature, *Vol. IV*, *Aug. 1746*, *pag. 114.*

Ioh. Matth. GESNERS *Muthmaßung über des* IVVENALIS Satyr. III. v. 250.

v. in der Hamburg. vermischten Biblioth. Vol. I, *P. II*, *p. 171.*

Dan. Traugott MVLLER Dissertatio ad locum IVVENALIS Sat. VII, v. 50, 51 et 52. potissimum de Cacoëthe scribendi, *Schneeb. 1748*, *4.*

Ioh. SCHRASSERT Cogitationes Iuridicae ad IVVENAL. Lib. II. Sat. 6.

v. in *eiusd.* Exercitationum Trifolio, *Harderuici*, *1729*, *8.*

Iac. PALMERII Diss. ad locum IVVENALIS Satyra XII, vers 11.

v. in Miscell. Obseruatt. in Auctor. Vol. IX, Tom. III, p. 459.

Michelangelo ZORZI *Discorso sopra un passo di* GIOVENALE *Satira XIV*, *v. 96. seq.*

v. nelli Opuscoli Scientifici e filologici Tom. III, *p. 379-397*, *Venez. 1730*, *12.*

§. XXIV.

S V L P I C I A.

SVLPICIAE Satira de corrupto Reipublicae statu, temporibus Domitiani, cum edicto Philosophos vrbe exegisset, cum Notis *Eliae* VINETI.

v. in AVSONII Opp. *Burdigalae*, *1590*, *4. p. 585*, *seq.*

— Eadem Satira.

v. inter *Petr.* PITHOEI Epigrammata Vetera, *Lugd. 1596*, *8. p. 268.*

— Eadem, cum variis quibusdam Lectionibus.

Ac-

Accessit IVVENALIS Satiris, *Lutetiae, 1613, 4. p. 675. et 682.*

— Eadem, sine Notis.

v. cum IVVENALE et PERSIO, *Amst. ap. Henr. Wetstenium, sine anno, 16. pag. 118.*

— Eadem.

v. in MAITTAIRII Corpore Poetar. Latinor. *Londini, 1713. fol. Tom. II, pag. 1167, seqq.*

— Eadem, cum Notis *El.* VINETI, *Iani* DOVSAE, *M. Z.* BOXHORNII, *Frid.* LINDENBROCHII et *Petri* BVRMANNI.

v. inter P. BVRMANNI Poetas Latinos minores, *Leidae, 1731, 4. Tomo II, pag. 408, seq.*

Iani DOVSAE Schediasma ad Sulpiciae Satyram.

Adiectum est PETRONIO ex recens. *Ioh. Petr.* LOTICHII, *Frf. 1629, 4* in Append. p. 235.

Animaduersiones in Sulpiciae Satyram et fragmenta.

v. in Miscell. Obseruatt. in Auctor. Vol. VI, Tom. II, p. 353. Voll. VII, T. III, p. 329.

§. XXV.

SEXT. IVL. FRONTINVS.

N. I.

OPERA IVNCTIM EDITA ET DE AQVAEDVCTIBVS.

Sexti Iulii FRONTINI, Quae extant; *Rob.* KEVCHENIVS, post MODIVM, STEWECHIVM, SCRIVERIVM, Notis et Emendationibus illustrauit, *Amst. ex offic. Ioh. a Waesberge, 1661, 8.*

— De Aquaeductibus Vrbis Romae Libri II.

v. vna cum VITRVVIO de Architectura, *Florent. ap. hered. Iuntae, 1522, 8.*

— De Aquaeductibus Vrbis Romae Commentarius.

v. in GRAEVII Thesauro Antiquitat. Rom. Tomo IV, p. 1625.

— Idem Commentarius antiquae fidei restitutus atque explicatus, opera et studio *Ioh.* POLENI, Patauii, *ap. Ioh. Manfré, 1722, 4. maj. cum fig.*

* Adiectae sunt, praeter ipsius POLENI Annotationes, egregiae huic Editioni ad calcem: Leges, s. Constitutiones Imperiales de Aquaeductibus, tam Romae Veteris, quam nouae vrbis, scilicet Constantinopolitanae; *Ioh.* OPSOPOEI Notae; *Petri* SCRIVERII Notae; Variae Lectiones a *Ios.* SCALIGERO collectae; *Rob.* KEVCHENII Notae, et Index Vocabulorum FRONTINI de Aquaeduct. omnium.

N. II.

STRATAGEMATICON.

Sexti Iulii FRONTINI Strategematicon Libri IV.

v. vna cum VEGETIO de re militari et AELIANI de instruendis Aciebus, *Coloniae, 1524, 8.*

— Strategematicon Libri IV, cum Notis *Franc.* MODII.

v. cum VEGETIO et AELIANO, *Coloniae, 1580, 8.*

— Strategematum Libri IV.

v. cum VEGETIO, AELIANO etc. *Paris. ap. Wechelum, 1553, fol.*

— Strategematicon Libri IV, cum *Franc.* MODII Notis, *Godesc.* STEWECHII

WECHII Coniectaneis, et *Petri* SCRIVERII Animaduerſionibus.

v. inter Scriptores Rei Militar. *Veſaliae Cliuier.* 1670, 8.

—— Strategematicon, ſiue de ſolertibus Ducum Factis et Dictis, Libri IV, *Sam.* TENNVLIVS variis MSS. contulit, emendauit, Notis illuſtrauit, et copioſiſſimo Indice rerum et verborum ornauit, *Lugd. Bat. et Amſt. ex offic. Abr. et Adr. a Gaesbeeck*, 1675, 12.

—— Libri IV, Strategematicon, cum Notis integris *Franc.* MODII, *Godeſc.* STEWECHII, *Petri* SCRIVERII et *Sam.* TENNVLII. His accedunt, cum *Petri* SCRIVERII, tum *aliorum Doctorum*, ineditae Obſeruationes. Curante *Franc* OVDENDORPIO, qui et *ſuas* Adnotationes, variasque MStorum Lectiones, adiecit, *Lugd. Bat. ap. Sam. Luchtmans*, 1731, 8. *maj.*

Les Stratagémes de FRONTIN, *de la Traduction de* Nicolas PERROT *Sieur d'*ABLANCOVRT, *avec des Remarques ſur la Traduction.*

v. avec les Apophtegmes des Anciens, traduits par le même, *a Paris*, , 1664, 4.

—— *Les mêmes*, *de la meme Traduction, avec un petit Traité de la Bataille des Romains. Nouvelle Edition, revue, corrigée et augmentée de nouvelles Notes.*

v. *avec Les Ruſes de Guerre de* POLYEN, *traduites en Francois*, a Paris, 1739, 8.

Sexti Iulii FRONTINI *Vier Bücher von den guten Raethen und Ritterlichen Anſchlaegen der guten Hauptleut*; ONEXANDER *von den Kriegshandlungen und Rathen der Hocherſahren guten Hauptleut*, Meynz, *gedruckt bey Ivo Schöffer*, 1532, *fol. mit Holtzſchnitten.*

—— *Kriegs-Practica, das iſt: Artliche und geſchwinde Griff der fürnembſten weitberümbſten Krieg und Schlachten, ſo die Römer mit ihrem Feinden gehalten etc. in die Hochteutſche Sprach transferiret durch den Hochgelerten* Marcum TACIVM, *Auf das neu mit Fleiß in richtige Ordnung gebracht.* Frauckfurth am Mayn, *durch Paul Reſſlern in Verlag Sigm. Feyrabend*, 1578, *fol. mit Holtzſchnitten.*

N. III.

DE LIMITIBVS AGRORVM.

Iulii FRONTINI de Agrorum qualitate et Controuerſiis Limitum Liber, vna cum AGGENI *Vrbici* Commentario, *et cum fig.*

v. inter Scriptores de Agrorum Conditionibus, *Pariſ. ap. Adr. Turnebum*, 1554, 4.

—— Idem Liber, cum AGGENI *Vrbici* Commentario, et *Nic.* RIGALTII Notis, *cum fig.*

v. inter Auctores Finium regundorum, *Lutetiae*, 1614. 4.

—— Idem Liber, cum AGGENI *Vrbici* Commentario, *Nic.* RIGALTII et *Wilh.* GOESII Notis et *cum fig.*

v. inter *Wilh.* GOESII Auctores Rei Agrariae, *Amſt.* 1674, 4.

N. IV.

N. IV.

DE COLONIIS LIBER.

Sex. Iulii. FRONTINI de Coloniis Libellus; Legis Mamiliae, Rosciae, Allenae Peducae capita quaedam; De Agris assignatis et constitutionibus limitum; Ex VELLEII *Paterculi* Lib. I. Hist. Rom. Item VLPIANI, et *aliorum*, quae ad Colonias P. R. pertinent, Fragmenta etc. *Parisiis, ap. Egid. et Nicol. Gillios, 1588, 8.*

— Idem Libellus, cum Notis *Nic.* RIGALTII.

v. inter Auctores Finium regundorum, *Lutetiae, 1614, 4.*

— Idem Libellus, cum Notis *Nic.* RIGALTII et *Wilh.* GOESII.

v. inter GOESII Auctores Rei agrariae, *Amst. 1674, 4.*

Andr. SCHOTTI Notae in *Sextum Iul.* FRONTINVM de Coloniis.

Subiunctae sunt VELLEIO *Paterculo* a *Petro* BVRMANNO ed. *Lugd. Bat. 1719, 8.* p. 632, seq.

§. XXVI.

M. VALER. MARTIALIS.

N. I.

EDITIONES.

M. VALERII MARTIALIS Epigrammata, cum Commentariis *Domitii* CALDERINI, *Venetiis, 1480, fol.*

— Epigrammata, *Venetiis, in aedib. Aldi, Mense Decembri, 1501, 8.*

— Epigrammata, *Venetiis, in aedibus Aldi et Andr. Soceri, Mense Decembri, 1517, 8.*

— Epigrammatum Libri XV, summa diligentia castigati, *Parisiis, ap. Sim. Colinaeum, 1540, 12.*

— Epigrammata, ab omni verborum obscoenitate expurgata, in locos circiter LXXX digesta, ac plaerisque in locis emendata, per *Conr.* GESNERVM. Accesserunt eiusdem Dialogi tres, et *Iac.* MICYLLI in MARTIALEM Annotationes, *Tiguri, exc. Froschouerus, 1544, 8.*

— Epigrammatum Libri XIV, ex fide vetustissimorum Exemplarium recens emendati, *Lugduni, ap. hered. Sebast. Gryphii, 1559, 12.*

— Epigrammatum Libri XV, *Laur.* RAMIREZ de PRADO, Hispani, novis Commentariis illustrati. Cum Indice omnium verborum *Ios.* LANGII, et aliis Indicibus, *Parisiis ap. Claud. Morellum, 1607, 4.*

— Epigrammatum Libri XV, cum *Variorum* doctorum Virorum, [scilicet: *Domitii* CALDERINI, *Geo.* MERVLAE, *Theod.* MARCILII, *Desid.* HERALDI, *Nic.* RIGALTII, *Laur.* RAMIRES de PRADO, *Cph.* COLERI, *Ios.* SCALIGERI, *Fed.* MORELLI, *Claudii* MVSAMBERTII, *Steph.* CLAVERII, *Hadr.* IVNII, et *Theod.* PVLMANNI] Commentariis, Notis, Observationibus, Emendationibus et Paraphrasibus. Cum Indice omnium verborum *Ios.* LANGII et

et aliis Indicibus locupletissimis, *Lutetiae Parisior. ap. Mich. Sonnium, 1617, fol.*

—— Epigrammata.

v. in Corpore Poetar. Latinor. *Aur. Allobr. 1640, 4. Tomo II, p. 357, seq.*

—— Epigrammata, cum Notis *Tho.* FARNABII, et *Variorum*, geminoque Indice rerum et Auctorum. Accurante *Corn.* SCHREVELIO, *Lugd. Bat. ex offic. Hackiana, 1670, 8. maj.*

—— Epigrammata, ex Museo *Petri* SCRIVERII, *Antv. ap. Ioh. Bapt. Verdussen, 1696, 12.*

—— Epigrammata. Paraphrasi et Notis *variorum* selectissimis, ad vsum Sereniss. Delphini, interpretatus est *Vinc.* COLLESSO. Numismatibus, Historias atque ritus illustrantibus exornauit *Lud.* SMIDS, *Amst. ap. G. Gallet, 1701, 8. maj.*

—— Epigrammata.

v. in MAITTAIRII Corpore Poetar. Latinor. *Lond. 1713, fol. Tom. II, pag. 1169, seq.*

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ, seu Florilegium Epigrammatum e Libris XIV *M. Val.* MARTIALIS selectorum, et Graecis versibus eiusdem generis expressorum a *Fed.* MORELLO, cum *eiusdem* Annotationibus, *sine nota Loci et anni*, 4.

N. II.

SCRIPTA MARTIALEM ILLVSTRANTIA.

Desid. HERALDI Animaduersiones ad Libros XII Epigrammatum *M. Val.* MARTIALIS, *Parisiis, ap. Barth. Macaeum, 1600, 4.*

Nic. RIGALTII Notae aliquot ad *M. Valer.* MARTIALEM.

Adiectae sunt *Theod.* MARCILII Commentario in Epigr. MARTIAL. de Amphitheatr. Caesaris, *Paris. 1601, 4.*

Ios. LANGII Index omnium vocabulorum, quae in omnibus *M. Val.* MARTIALIS Poematum Libris reperiuntur etc. *Parisiis, ap. Barth. Macaeum, 1600, 4.*

Theod. MARCILII Commentarius ad MARTIALIS Epigrammata in Amphitheatrum et Venationes Caesaris Domitiani, *Parisiis, ap. Barth. Macaeum, 1601, 4.*

Nic. PEROTTI Cornu Copiae emendatissimum, miro ordine nouissime insignitum etc. Cui etiam additae sunt duae Cartae, quae in aliis omnibus, antea impressis, per incuriam Scriptorum omissae fuerunt, etc. *Venetiis, per Ioh. de Tridino, alias Tacuinum, 1496, fol.*

—— Idem, ex vniuersis praecedentibus Exemplaribus castigatum et purgatum, cum Textu MARTIALIS opportune suis in locis adiecto, *Lugd. per Iac. Maillet, 1501, fol.*

—— Cornucopiae, siue Linguae Latinae Commentarii, denuo diligentissime recogniti, atque ex Archetypo emendati, vna cum *aliis* de eadem re Authoribus, *Bas. ap. Andr. Cratandrum, 1521, fol.*

—— Cornucopiae, seu Latinae Linguae Commentarii, tanta ad veterum Scriptorum Codicumque fidem, diligentia recogniti, vnde depromti sunt, tantaque solertia, diuersitate characterum et luce distincti, vt nulla superiorum Editionum cum hac iure certare queat, *Bas. ap. Valent. Curionem, 1532, fol.*

—— Idem, *Bas. ex offic. Ioh. Valderi, 1536, fol.*

* Notissimum est, latere sub inuidiosa hac, vti Celeb. FABRICIVS vocat, Inscriptione: *Cornu Copiae*, Commentarium prolixum in

in MARTIALIS Librum spectaculorum et primum Epigrammatum.

Animaduersiones in MARTIALEM.
v. in Miscell. Obseruatt. in Auctor. veter. et recent. *Amst.* 1732, 8. Vol. I, T. I, p. 42-44.

Dav. CLERICI Quaestio de Voce Anchialus apud MARTIAL. Lib. IX, Ep. 95.
v. in *Eiusd.* Quaestion. Sacr. p. 112.

Geo. Sigism. GREENII Dissertatio de Anchialo ad MARTIAL. Lib. XI, Epigr. 95, *Wittenb.* 1697, 4.

Ioh. SPENCERI Dissertatio in Distichon MARTIALIS vexatissimum Libr. XI, Epigram. 95.
Adiecta est *Ioh.* SPENCERI Libr. de Leg. Hebraeor. ritual. *Tubingae*, 1732, *fol.* Tom. I, p. 627.

Henr. MORIN *Conjectures sur l'Anchialus de* MARTIAL. (Lib. XI, Epigr. 95.)
v. *dans les Memoir. de l'Acad. des Inscriptions, Edit. d'Amsterd. Tom. III, p. 455.*

Ioh. Gottl. BOSSECK Schediasma Ancarium MARTIALI, Lib. XI, Epigr. 95. restituens, *Lips.* 1740, 4.

§. XXVII.

C. CORNEL. TACITVS.

N. I.

OPERA IVNCTIM EDITA.

P. Corn. TACITI Annalium ab excessu Augusti, sicut ipse vocat, siue Historiae Augustae, qui vulgo receptus Titulus est, Libri XVI, qui supersunt, partim haud oscitanter perlecti, partim, nempe posteriores, ad exemplar manuscriptum recogniti per *Beatum* (BILDIVM) RHENANVM. Accedunt: Libellus de Germanorum populis; Dialogus de Oratoribus; denique Vita Iulii Agricolae, cum Scholiis; Thesaurus Constructionum locutionumque et vocum TACITO solennium, nec non *aliorum* annotationes, praefationesque, siue *Phil.* BEROALDI, seu *Andr.* ALCIATI, *Bas. in offic. Frobeniana*, 1544, *fol.*

—— Opera, cum *Annibalis* SCOTI in Annales et Historias Commentariis, ad Politicam et Aulicam rationem praecipue spectantibus, *Romae, ap. Barth. Grassium*, 1589, *fol.*

—— Opera, quae exstant, *apud Hieron. Commelinum*, 1595, 16.

—— Opera, quae exstant. *Iustus* LIPSIVS postremum recensuit. Additi Commentarii aucti emendatique ab vltima manu. Accessit *C.* VELLEIVS *Paterculus*, cum *eiusdem* LIPSII auctioribus Notis, *Antv. ex offic. Plantiniana, ap. Ioh. Moretum*, 1607, *fol.*

—— et *C.* VELLEII *Paterculi* Scripta, quae exstant, recognita, emaculata, additique Commentarii copiosissimi *Virorum eruditissimorum*, et Notae non antea editae, *Paris. e Typogr. Petri Chevalier*, 1608, *fol.*

** Adiecti seorsim hic exhibentur, praeter Notas *Iusti* LIPSII, subiectas Textui, Commentarii: *Andr.* ALCIATI, *Beati* (BILDII) *Rhenani*, *Vicent.* LVPANI, *Fulv.* VRSINI, *M. Ant.* MVRETI, *Ios.* MERCERI, *Cph.* COLERI, *Valent.* ACIDALII, *Phil.* BEROALDI, *Aemilii* FERRETTII, *M.* VERTRANII, *Marcelli* DONATI, *Fr.* MODII, *Curtii* PICHENAE, *Iani* GRVTERI, PASCHALII etc.

— Opera.
v. inter Historiae Rom. Scriptores Latin. *Aur. Allobr. 1609, fol. Tom. II, p. 90, seq.*

— Opera, cum nouis Cogitationibus in Libros Annalium. Auctore *Ludouico* d'ORLEANS, *Parisiensi*, Parisiis, *sumt. Thomae Blasii, 1622, fol.*

— Opera, quae exstant, a *Iusto* LIPSIO postremum recensita, *eius*que auctis emendatisque Commentariis illustrata; Item VELLEIVS *Paterculus*, cum *eiusdem* Iusti LIPSII auctioribus Notis, *Antv. ex Offic. Plantiniana Balth. Moreti, 1648, fol.*

— Quae exstant. *Marcus Zuerius* BOXHORNIVS recensuit, et animaduersionibus nonnullis illustrauit. Accedunt *eiusdem* Epistolae duae, quibus et quaedam TACITI explicantur. Editio noua et auctior, *Amst. ap. Ioh. Ianssonium, 1653, 12.*

— Opera, cum optimis exemplaribus collata, adiectis Capitulorum Numeris, *Amst. sumt. Societ. 1701, 12.*

— Opera. Interpretatione perpetua et Notis illustrauit *Iulianus* PICHON, in vsum Delphini, Tomi IV, *Venetiis, ap. Natal. Feltrini*, Tom. I, *1707*, Tom. II, III, IV, *1708, 4. Voll. IV.*

— Opera, quae exstant, integris *Beati* (BILDII) *Rhenani*, *Fuluii* VRSINI, *M. Ant.* MVRETI, *Ios.* MERCERI, *Iusti* LIPSII, *Valentis* ACIDALII, *Curtii* PICHENA'E, *Iani* GRVTERI, *Hug.* GROTII, *Ioh.* FREINSHEMII, *Ioh. Frid.* GRONOVII, et selectis *aliorum*, Commentariis illustrata; Ex recensione et cum Notis *Iac.* GRONOVII, Tomi II, *Traj. Bat. ap. Iac. a Poolsum et Ioh. Visch. 1721, 4. Voll. II.*

— Opera, quae extant omnia, ad Editionem optimam *Ioh. Frid.* GRONOVII, accurate expressa, Tomi II, *Glasguae, typis Roberti Vrie et Soc. 1743, 8. Voll. II.*

Opere di Cornelio TACITO, *Annali, Historie, Costumi de' Germani e Vita di Agricola, illustrate con notabilissimi Aforismi del Sign.* D. Baldassar Alamo VARIENTI, *trasportati dalla Lingua Castigliana nella Toscana da* D. Girolamo CANINI d'Anghiari. *Aggiuntovi dal medesimo il modo di cavar profitto dalla Lettura di questo* Autore, *e la Vita di* TACITO, *l'Arbore della famiglia di Augusto, le Postille in margine del* LIPSIO, *la Chronologia dell'* AVBERTO, *e la Distintione del Testo del* GRVTERO. etc. *Il tutto migliorato, di nuovo corretto ed accommodato alla Traduttione del Sig.* Adr. POLITI, *con la sua Apologia e Dichiarazioni di alcune voci più difficili*, Venetia, *appresso i Giunti, 1628, 4.*

TACITE *avec des Notes politiques et historiques, Partie I-IV, par (Abr. Nic.)* AMELOT de la HOVSSAIE, *Partie V-VIII, par* Mr. L. C. D. G. * * *, *à Amsterdam, et à la Haye, chez les Wetsteins et Henr. Scheurleer, 1716-1734, 12. maj. Voll. VIII.*

Les Annales et les Histoires de TACITE, *avec la Vie de Jul. Agricola. Traduction nouvelle, par* M. GVERIN, *à Paris, chez Louis Dupuis et E. F. Savoye, 1742, 12. Voll. III.*

The Works of TACITVS, *Vol. I, containing the Annals, to which are prefixed political discourses upon that author, Vol. II, containing his five Books of History* etc. *with political discourses, by* Thomas GORDON, *London, by Tho. Woodward, 1728, 1731, fol. Voll. II.*

Der Römischen Kaiser Historien von dem Abgang des Augusti, biss auf Titum und Vespasianum, von jar zu jar, durch Cornelium TACITVM *beschrieben* etc. *Item das Büchlein von der alten Teutschen*

Brauch

Brauch und Leben. [*In die deutsche Sprache übersetzt durch* Iac. MICYLLVM.] *Meyntz, bei Ivo Schöffern, 1535, fol.*

Des C. Corn. TACITVS *Wercke, in ungezwungene verstaendlichste Teutsche Sprache gebracht durch* Carl Melchior GROTNITZEN, von GRODNAV, *Franckfurt, bey Ant. Hummen, 1657, 8.*

N. II.

VITA AGRICOLAE ET LIBELLVS DE SITV, MORIBVS, POPVLISQVE, GERMANIAE.

C. *Cornelii* TACITI Vita Iulii Agricolae. Adiecta est CORNELII *Nepotis* Vitis Imperator. a *Nath.* CHYTRAEO, *Bardi Pomeraniae, 1590, 8.*

— Vita Iulii Agricolae.
v. in *Ioh. Matth.* GESNERI Enchiridio, *Gottingae, 1745, 12.*

— *La même vie, traduite en François.*
v. avec le Livre de TACITE *sur la Situation et les moeurs de la Germanie,* à Lyon, *1706, 8.*

— de Situ, moribus, et Populis, Germaniae Libellus.
v. ad calcem DIODORI, *Siculi,* Latine, *Venetiis, per Andream Iacobi, Katharensem, 1476, fol.*

— Idem Libellus.
v. cum BEROSO et aliis Scriptor. suppofit. *Parif. 1511, 4.*

— Germania; Vocabula Regionum enarrata et ad recentes adpellationes accommodata; Harminius *Vlrici* HVTTENI; Dialogus, cui Titulus est Iulius, recens edita a *Phil.* MELANTHONE, *Witteb. per Ioh. Lufft, 1557, 8.*

— de Situ, moribus, et populis, Germaniae Libellus, cum Scholiis *Andr.* ALTHAMERI, *Iod.* WILLICHII, ac *Henr.* GLAREANI Commentariis, et *Phil.* MELANTHONIS vocabulis Regionum et gentium apud TACITVM.
v. in *Simon.* SCHARDII Scriptor. Rer. Germ. *Baf. 1574, fol. Tomo I,* p. 1, feq.

— de Moribus et Populis Germanorum Liber, integris non modo et eruditis Commentariis *Andr.* ALTHAMERI, *Brentii* expositus et illustratus; sed luculentis etiam ac memorabilibus clarorum Virorum Monumentis et Obseruationibus auctus et locupletatus: Opera et studio *Sim.* FABRICII editus, *Aug. Vindelicorum, ex offic. Mich. Mangeri, 1580, 8.*

* Commentarii et Annotationes feorfim adiectae funt *Phil.* MELANCHTHONIS, *Casp.* PEVCERI, *Henr.* GLAREANI, *Bilib.* BIRCAMERI, cum duobus Libellis, quorum vno vocabula Germanica nominum propriorum; altero appellationes Cimbricae, explicantur.

— de Situ, moribus, et Populis, Germanorum, cum *Mich.* BEVTHERI Commentariis abfolutissimis, nunc primum aufpiciis *Ioh. Mich.* BEVTHERI, vna cum Notis ad marginem perpetuis, post parentis obitum in lucem editis, *Argent. ap. hered. Bernh. Iobini, 1594, 8.*

— de Situ, moribus, et Populis, Germaniae Libellus, cum *Cph.* COLERI Animaduerfionibus. *Eiusdem* de Studio Politico ordinando Epistola, *Hanouiae, typis Wechelianis, ap. Claud. Marnium et hered. Ioh. Aubrii, 1602, 8.*

— Idem Libellus, cum *Andr.* ALTHAMERI Commentariis, *Ambergae, 1609, 8.*

— Idem, a mendis quamplurimis purgatus, et locis aliquot transpositus, nouisque interpunctionibus in verum fenfum distinctus per *Phil.* CLVVERIVM. Adiecta est ex aduerso *eiusdem* Libri Editio *Lipsiana.*

Prae-

Praemissus est CLVERII Germaniae Antiquae, *Lugd. Bat. ex offic. Elzeuiriana, 1631, fol.*

— Idem Libellus, cum *Geo. Casp.* KIRCHMAIERI Commentario res moresque Germanorum veterum a suis originibus per Notas criticas, historicas, politicas, et similes, cum necessariis Indicibus exhibente, *Witteb. ex offic. Ioh. Haken*, *1664*, 8.

— Idem, cum Notis criticis; Collectio Monumentorum veterum de antiquo Statu Germaniae; De Notitia Germaniae antiquae eiusque vsu Epistolae quatuor. Omnia *Herm.* CONRINGII cura. Editio tertia, prioribus locupletior, *Helmaest. typis Henr. Dav. Mülleri, 1678*, 4.

— Idem, cum iisdem Notis criticis, et collectione monumentorum veterum, addito Commentario historico-politico *Herm.* CONRINGII, nunc primum ex MSto edito, et Notis *Ioh. Wilh.* GOEBELII.

v. in CONRINGII Opp. a GOEBELIO edit. Tomo V, p. 253, seq.

— Idem. Accessit Dispositio Libelli dichotomica, cum Indice geographico, cura M. *Ioh. Valent.* MERBITZII, *Dresdae, ap. Mich. Guntherum, 1686*, 8.

— Idem. Recensuit, Notis perpetuis atque necessariis Indicibus illustrauit, *Ioh. Cph.* VETTER, *Erlangae, ap. Ioh. Andr. Lorber*, *1714*, 8.

— de Situ, Moribus, et Populis, Germaniae Libellus, cum perpetuo et pragmatico Commentario *Iusti Cph.* DITHMARI. Accedunt in Appendice CONRINGII, LACARII et LEIBNITII Notae, cum Excerptis ex *Iac.* GRONOVII Oratione, vt et rerum praecipuarum Index, *Frf. ad Viadrum, impens. Ioh. Godofr. Conradi, 1725*, 8.

Italicam Versionem *Hieron.* CANINI.

v. supra inter Opera TACITI iunctim edita.

Nouvelle Traduction de deux Ouvrages de Corneille TACITE, *savoir: Le Livre sur la Situation, les moeurs, et les peuples de la Germanie, et La Vie de Julius Agricola*, à Lyon, *chez Anisson et Posuel, 1706*, 8.

Das alte Teutschland des Cajus Cornelius TACITVS, *von der Lage, denen Sitten und Völckern Germaniens, aufs neuë übersetzt, und mit Anmerckungen erlaeutert von einem Mitglied der Königl. Preuss. Societaet der Wissenschaften*, Berlin, *bey Ambros. Haude*, *1724*, 8.

N. III.

SCRIPTA TACITVM ILLVSTRANTIA.

(A) GENERATIM.

Iosephi NERII Analecta, in quibus, praeter ea, quae ad Ius pertinent, varia, tam in Sacra, quam in profana, Historia, et quaedam in TACITO, explicantur, illustrantur, emendantur.

v. in *Gaudenii* ROBERTI Miscellaneor. Italicor. erudit. *Parmae, 1692*, 4. Tom. IV, p. 553.

Chr. WORMII de corruptis Antiquitatum Hebraearum apud TACITVM et MARTIALEM vestigiis Libri II, *Hafniae, typis Ioh. Phil. Bockenhoffer, 1693*, 4.

Marcelli DONATI Dilucidationes in *C. Cornel.* TACITVM.

v. inter *Eiusd.* Scholia et Dilucidationes in Histor. Rom. Scriptores, *Veronae, 1656*, 4. et in GRVTERI Thesauro Critico, Tom. VI.

Iean

Iean Marie de la Marque de TILLADET *Dissertation au Sujet de quelques endroits de* TACITE *et de* VELLEIVS Paterculus, *où ces deux Auteurs paroissent entierement opposez, sur les memes faits.*

v. dans les Memoires de l' Acad. des Inscript. Edit. d' Amsterd. T. III, p. 437.

Charles de Saint DENIS Sieur de SAINT-EVREMOND *Observations sur* SALLVSTE *et sur* TACITE.

v. dans les Oeuvres de SAINT-EVREMOND, *Edit. d' Amst. 1726, 8. Tom. II, p. 431.*

(B) *SPECIATIM.*

Filippo CAVRIANA *Discorsi sopra i primi cinque Libri di* Cornelio TACITO, Fiorenza, *per Filippo Giunti, 1600,* 4.

Virgilio MALVEZZI *Discorsi sopra* Cornelio TACITO, Venetia, *presso Marc. Ginammi, 1635,* 4.

Henr. SAVILIVS in TACITI Historiam et AGRICOLAE vitam, et Commentarius de Militia Romana, *Amst. ap. Ludov. Elzeuirium, 1649, 12.*

Cph. FORSTNERI in XVI Libros Annalium *C. Corn.* TACITI Notae politicae, emendatiores, *Frf. sumt. Ioh. Beyeri, 1662, 12. Voll. II.*

Iani GRVTERI Discursus politici in *Corn.* TACITVM, et Notae maxime politicae in *T.* LIVIVM. Accessere *Balth.* VENATORIS Panegyricus *Iano* GRVTERO scriptus, et *Frid. Herm.* FLAYDERVS de *eiusdem* vita, morte et operibus, ex Museo *Chr. Frider.* FRANCKENSTEINII, *Lips. ap. Ioh. Grossium, 1679,* 4.

Abr. Nic. AMELOT de la HOVSSAYE *Tibere, Discours politiques sur* TACITE. *Seconde Edition*, à Paris, *chez Fred. Leonard, 1685,* 8.

* *Ces Discours sont different des Remarques historiques et politiques, que ce même Auteur a ajouté après à sa Traduction des Annales de* TACITE.

A Letter containing Conjectures upon some corrupted Passages of Corn. TACITVS.

v. in the present State of the Republick of Letters, Vol. XIII, p. 245.

Pio MVTIO *Considerationi sopra il I et II Libro di* Corn. TACITO, *Venet. appr. Marc. Ginammi, 1642,* 4.

Ioh. Henr. BOECLERI Commentarius in *C. Corn.* TACITI Lib. I, Annal. XV capita priora, *Argent. typis Ioh. Phil. Mulbii, 1643,* 4.

Dav. MEVII TACITVS politice resolutus, eademque methodo continuatus a *Frid.* GERDESSEN, *Stralsundii, 1663,* 4.

* Sunt Discursus politici ad Libros III priores Annalium.

Obseruationes ad TACITI Librum I. Annal. Francice versum ab (*Abr. Nic.*) AMELOTO de la HOVSSAIE.

v. in Miscell. Obseruatt. in Auctor. Vol. II, Tom. II, p. 253.

Nic. HEINSII Animaduersa ad TACITI Lib. I, II, Annal.

v. in Miscell. Obseruatt. in Auctor. Vol. IX, Tom. II, p. 282. Tom. III, p. 382.

Ioh. Casp. KHVNII Dissertatio de domo Augusti ad Lib. I Annal. Cap. X, v. 7, *Argent. 1697,* 4.

Ioh. Guil. BERGERI Dissertatio de Πατρεδεμανίᾳ Eruditorum ad TACITI Annal. II, c. 88, *Witteb. 1725,* 4.

Adami RECHENBERGII Dissertatio de vitiis, quibus Ciuitas impar, ex TACITI Annal. L. III.

v. in Eiusd. Dissertatt. histor. polit. P. II, p. 47. *Lips. 1698, 8.*

Cph. Aug. HEVMANNI Emendatio loci Annal. TACITI, Lib. III, cap. 55, n. 5.

v. in *Eiusd.* Poeciles Tom. I, p. 54.

Adami RECHENBERGII Diss. de Italo Cheruscorum Rege, ex TACITI Annal. XI, 16, 17.

v. inter *Eiusd.* Dissertatt. histor. polit. pag. 215.

Ioh. Conr. SCHWARTZ Obseruationes, quibus

bus loca quaedam TACITI Annal. XII, c. 53, restituuntur, et *Cph. Aug.* HEVMANNI Emendationes ad has Obseruationes.

v. in Actis Erudítor. An. 1732, p. 290. et An. 1733, p. 431.

Alphonse des VIGNOLES *Discours touchant le tems précis de la persecution suscitée contre les Chretiens, par l'Empereur Neron, où l'on s'etend au long sur un passage de* TACITE, [*Annal. XV, C. 38, et seqq.*] *et sur les fetes de Vulcain, de Ceres et de Proserpine.*

v. *dans l'Histoire Critique de la Republ. des Lettres, Tom. VIII, p. 74.*

Adami RECHENBERGII Dissertatio de innocentia inaudita, ex TACITI Histor. I, 6.

v. inter *Eiusd.* Dissertatt. histor. polit. P. II, p. 660. *Lipf. 1698, 8.*

Ioh. Henr. BOECLERI Commentatio super *Corn.* TACITI II, Histor. 37, et 38, de impedimentis pacis in statu Reipublicae vitiis corrupto etc. *Argent. 1640, 4.*

Conr. Sam. SCHVRTZFLEISCHII Mucianus auctoritati principis consulens, ex TACITI Hist. II, 76 propositus, *Viteb. 1690, 4.*

Ioh. Iac. BOSII Dissertatio de Carmelo monte et Deo, ad TACITI Histor. II, cap. 78, *Lipf. 1740, 4.*

Geo. Sigism. GREENII Dissertatio de Vite in Templo Hierosolymitano a Romanis reperto, ad TACITI Histor. Lib. V, cap. V, et FLOR. Lib. III, c. V, *Lipf. 1730, 4.*

Cph. Aug. HEVMANNI Hebdomas *Corneliana.*

v. in *Eiusd.* Parergis criticis, pag. 74-88, *Ienae, 1712, 8.*

Iusti Cph. DITHMARI Exercitatio de fide *C. Corn.* TACITI in rebus Germanorum.

v. inter *Eiusd.* Exercitatt. Acad. *Lipf. 1737, 4.*

Ioh. Gottlob BOEHME de Fide Sueuis olim culta ad TACIT. de Mor. Germ. c. IX, Dissertatio, *Lipf. 1748, 4.*

Commentatores ad Lib. de Mor. Germ. Cap. XIX, verba: Litterarum secreta ignorant etc. infra Part. II, Lib. II, Cap. III, inter Scriptor. Histor. Litterar. Germanor. exhibentur.

Cph. Aug. HEVMANN *Anmerckungen über die Stelle* TACITI de Mor. Germ. Cap. XXIV, Aleam sobrii inter seria exercent vsque exoluant.

S. *in der Hamburg. vermischten Biblioth. Vol. II, P. I, p. 92.*

§. XXVIII.

PLINIVS IVNIOR.

N. I.

EDITIONES OPERVM.

C. PLINII SECVNDI, *Nouocomensis,* Epistolarum Libri X, In quibus multae habentur Epistolae, non ante impressae, Tum Graeca correcta et suis locis restituta, atque reiectis adulterinis vera reposita. Item fragmentatae Epistolae integrae factae; In medio etiam epistolae Libri octaui de Clitumno fonte non solum vertici calx additus et calci vertex, sed decem quoque Epistolae interpositae, ac ex nono Libro octauus factus, et ex octauo nonus, idque beneficio exemplaris

ris correctissimi, et mirae, ac potius venerandae, Vetustatis; *Eiusdem* Panegyricus Traiano Imp. dictus; *Eiusdem* de Viris illustribus in Re militari, et in administranda Republica; SVETONII *Tranquilli* de claris Grammaticis et Rhetoribus; *Iulii* OBSEQVENTIS Prodigiorum Liber; Epistolae decimi Libri ad Traianum probantur esse PLINII in sequenti epistola. Inibi etiam Liber de Viris illustribus, non *Tranquilli*, sed PLINII, esse, ostenditur, *Venetijs, in aedib. Aldi et Andreae Asulani Soceri, mense Novembri, 1508, 8.*

—— Eadem omnia, *ibidem, mense Iunio, 1518, 8.*

C. PLINII *Caecilii Secundi* Epistolarum Libri X, et Panegyricus Traiano dictus, cum Commentariis *Ioh. Mariae* CATANAEI, multis Epistolis, cum illarum interpretatione adiectis, *ex chalcographia Iod. Badii Ascensii, 1533, fol.*

—— Epistolarum Libri IX, *Eiusdem* et Traiani Imp. Epistolae amoebaeae; *Eiusdem* et PACATI, MAMERTINI, NAZARII et CLAVDIANI Panegyrici. Adiunctae sunt *Isaaci* CASAVBONI Notae in Epistolas. Variae Lectiones vltra praecedentes, in hac editione margini accesserunt, *ap. Henr. Stephanum, 1604, 12.*

—— Epistolae et Panegyricus. Editione noua *Marcus Zuerius* BOXHORNIVS recensuit, et passim emendauit, *Amst. ex offic. Elzeuiriana, 1659, 12.*

—— Epistolae et Panegyricus, cum variis Lectionibus et Annotationibus, [curante *Thoma* HEARNE,] accedit Vita PLINII ordine chronologico digesta a *Ioh.* MASSONO, *Oxonii, e Theatro Sheldoniano, 1703, 8.*

—— Epistolae et Panegyricus. Recensuit ac nouis Commentariis illustrauit, etiam Indicibus plenioribus, tam rerum, quam Latinitatis, et Tabulis geographicis auxit *Cph.* CELLARIVS. Editio noua. Quasdam Notulas adiecit *M. Ioh. Chr.* HERZOG, *Lips. ap. Thom. Fritsch, 1711, 12.*

—— Epistolarum Libri X, *Eiusdem* gratiarum actio, siue Panegyricus, cum Adnotationibus perpetuis *Ioh. Matthiae* GESNERI, qui etiam vitam PLINII et Indices auctiores emendatioresque dedit, *Lips. sumt. Casp. Fritschii, 1739, 8. maj.*

* Adiecta est seorsim ad calcem *Ioh. Matth.* GESNERI a *Ioh. Aug.* ERNESTI, Epistola, qua suam PLINII *iunioris* editionem vel emendandi vel defendendi caussa retractat.

N. II.

EPISTOLAE SEORSIM EDITAE.

C. PLINII *Caecilii Secundi* Epistolarum Libri X, Notis integris *Is.* CASAVBONI, *Iani* GRVTERI, *Henr.* STEPHANI, *Augusti* BVCHNERI, *Casp.* BARTHII, *Ioh. Fred.* GRONOVII, selectissimisque *Ioh. Mariae* CATANAEI, RITTERSHVSII, et *aliorum*, insertis suo loco integris Commentariis *Franc.* BALDVINI, *Conr.* RITTERSHVSII, et *Gerh. Ioh.* VOSSII in Relationem, seu Consultationem, PLINII, et ad hanc rescriptum Traiani Imper. de Christianis, illustrati et accurate recensiti a *Ioh.* VEENHVSIO, *Lugd. Bat. ex offic. Hackiana, 1669, 8.*

—— Epistolarum Libri X, cum Notis selectis *Ioh. Mar.* CATANAEI, *Iac.* SCHEGKII, *Iac.* SIRMONDI, *Is.* CASAVBONI, *Henr.* STEPHANI, *Conr.* RITTERSHVSII, *Cl.* MINOIS, *Casp.* BAR-

BARTHII, *Aug.* BVCHNERI, *Ioh.* SCHEFFERI, *Ioh. Frid.* GRONOVII, *Cph.* CELLARII, *aliorum*que. Recensuerunt, suisque animaduersionibus illustrarunt *Gottlieb* CORTIVS, et *Paullus Dan.* LONGOLIVS, qui etiam vniuersum Opus Indicibus locupletissimis instruxit, *Amst. ap. Ianssonio-Waesbergios*, 1734, 4.

Les Lettres de PLINE *le jeune Nouvelle Edition revuë et corrigée*, [*traduits par Mr.* de SACY,] *III Tomes*, à Paris, *par la Compagn. des Libraires*, 1721, 12. *Voll. III.*

Some Letters of PLINY *translated into English by* Iohn TOLAND.

v. *in the Collection of several Pieces of* Iohn TOLAND, *London*, 1726, 8. *Vol. II, pag.* 48. *etc.*

N. III.

PANEGYRICVS SEORSIM EDITVS.

C. PLINII *Caecilii Secundi* Panegyricus Liber, quem Imperatori Neruae Traiano, siue scripsit, siue dixit, cum Notis *Iusti* LIPSII, *Iani* GRVTERI, *Ioh.* LIVINEII, *Conr.* RITTERSHVSII; Praeside *Matthia* BERNEGGERO ad publicam Dissertationem propositus a *Ioh. Iac.* STOCKHER, *Argent. typis Casp. Dietzelii*, 1635, 4.

—— Idem, cum iisdem Notis denuo editus, curante *Ioh.* FRISCHMANNO, *Argent. sumt. Casp. Dietzelii*, 1655, 4.

—— Idem, cum *Iusti* LIPSII Commentario.

v. in LIPSII Opp. *Antv.* 1637, *fol. Tomo IV, pag.* 295.

—— Idem, cum Notis *Ioh. Mar.* CATANAEI, *Ioh.* LIVINEII, *Iusti* LIPSII, *Conr* RITTERSHVSII, *Iani* GRVTERI, *Herm.* RAYANI, *P.* FABRI, *Saniorians*, *Franc.* IVRETI etc. et variis Lectionibus ab *Ant.* SCONHOVIO collectis.

v. inter Panegyricos veteres, *Parif.* 1655, 12. Tomo I.

—— Panegyricus Traiano Imp. dictus. Notis ac Numismatibus illustrauit, et Italicam Interpretationem adiecit *Laurentius* PATAROL.

v. inter Panegyricas Orationes veterum Oratorum a *Laur.* PATAROL, *Venetiis*, 1708, 8. et 1719, 8. et inter *Laur.* PATAROL Opera, *Venet.* 1743, 4. Tomo I, p. 159, seqq.

—— Idem, cum Interpretatione et Notis *Iac. de la* BAVNE.

v. inter Panegyricos veteres *Iac. de la* BAVNE, in vsum Delphini, *Venet.* 1728, 4.

—— Idem, cum Notis integris *Franc.* IVRETI, *Ioh.* LIVINEII, *Iusti* LIPSII, *Petri* FABRI, *Conr.* RITTERSHVSII, *Iani* GRVTERI, *Chr. Gottlieb* SCHWARZII, et selectis *aliorum*. Curante *Ioh.* ARNTZENIO, qui et *suas* Adnotationes adiecit. Accedit *Ioh.* MASSON Vita PLINII, editio tertia auctior, *Amst. ap. Ianssonio-Waesbergios*, 1738, 4 *maj.*

—— Idem, sine Notis.

v. in *Ioh. Matth.* GESNERI Enchiridio, s. Prudentia priuata et ciuili etc. *Gottingae*, 1745, 12. p. 141, seq.

—— Idem, ex XII Codicibus MStis Librisque collatis recensuit, ac Notis Obseruationibusque, item Nummis aere exscriptis illustrauit, simulque adiectis integris pariter atque excerptis *Virorum eruditorum* Commentationibus instruxit *Chr. Gottl.* SCHWARZIVS, *Norimb. sumtu Ioh. Geo. Lochneri*, 1746, 4.

Panegirico di G. PLINIO Cecilio Secondo, *tradotto da* Lorenzo PATAROL.

v. Editiones Latinas Panegyrici *Piniani*.

Pane-

Panégyrique de PLINE *à Trajan en Latin et en François, avec des Remarques historiques, critiques et morales. Par le Comte* Coardi de QVART, *Reformateur dans l'Université de Turin*, à la Haye, *chez Adrien Moetjens*, *1726*, *fol.*

Gay PLINII *des andern Lobsagung, zu Zeitten er zu Rome das Consulat Amt eingetretten hat vor offen Radt und zuhoerender Gemeind, vom heyligen Kayser Trajano warhafftigklich, on Schmeichlerey gantz zierlichen und wolgespraech, außgesagt etc. durch Herrn* Dietrichen von PLENINGEN zu Schaubeck *und* Eysenhofen, *Ritter und Doctor*, *geteutscht*, *1520*, *fol.*

Des Roemischen Consuls, Cajus PLINIVS Caecilius Secundus, *Lobrede auf den Kayser Trajanus. Ueberſetzt und mit noethigen Anmerckungen, und denen Lebensbeschreibungen der Kayser Domitianus, Nerve und Trajanus erlaeutert von* Christian Tobias DAMM, *Leipzig*, *bey Bernh. Cph. Breitkopff*, *1735*, *8.*

N. IV.

SCRIPTA PLINIVM ILLVSTRANTIA.

Ioh. SCHEFFERI Notae in PLINII Epistolar. Libros X.

v. in *Ioh.* SCHEFFERI Lectionum Academ. Libro, *Hamb.* *1675*, *8.* p. 59, seq.

Ioh. Guil. BERGERI Τὸ Σέμνον in Oratione TACITI ad PLINII Lib. II, Epist. XI, ex HERMOGENIS disciplina expensum, *Viteb.* *1725*, *4.*

Adami RECHENBERGII Diss. de Ministerio, quod crimen est, ex PLINII Lib. III, Ep. IX.

v. in RECHENBERGII Differt. histor. polit. *Lips.* *1698*, *8.* p. 106.

Franc. BALDVINI Commentarius ad PLINII Lib. X, Epist. XCVII, et XCVIII.

Adiectus est PLINII Epistolis a VEENHVSIO ed. *Lugd. Bat.* *1669*, *8.* p. 743.

Conr. RITTERSHVSII Commentarius in easdem Epistolas.

Adiectus est PLINII Epistolis a VEENHVSIO ed. pag. 764.

Gerh. Ioh. VOSSII Commentarius in Epistolam PLINII de Christianorum persecutione.

v. in VEENHVSII edit. Epistolar. PLINII, p. 793. et in VOSSII Opp. Tom. IV, p. 54, inter Opuscula varia.

Geo. Casp. KIRCHMAYERI Ἀνάλυσις et Ἐξήγησις Epistolae PLINII XCVII, Libri X, de Cognitione et poenis Christianorum sub Imperatore Traiano, *Witteb.* *1693*, *4.*

HYMNOPHILI (KICKEBVSCH) Obseruatio ad PLINII Lib. X, Epist. XCVII, de Carmine CHRISTO quasi Deo dicto.

v. in Miscellan. Lipsiens. nov. Vol. V, Part. III, p. 521-535.

Ioh. Henr. ALBINI Dissertatio de statu et ritu Christianorum veterum, ex Epistola PLINII XCVII, Libri X, *Witteb.* *1693*, *4.*

Frid. Andr. HALLBAVERI Commentatio de pristina Christianae rei facie, a PLINIO repraesentatae, ad *eius* Epist. XCVII, Lib. X, *Ienae*, *1738*, *4.*

* * *

Ioh. Henr. BOECLERI Commentationes *Plinianae.*

v. in *Eiusd.* Dissertationibus Acad. *Argent.* *1701*, *4.* Tomo I, p. 661.

Chr. Gottl. SCHWARZII Obseruationes criticae ad Loca quaedam Panegyrici *Pliniani* illustranda, *Altorfii*, *1729*, *4.*

—— Spicilegium Obseruationum ad Panegyricum PLINII. *Altorfii, 1731, 4.*

—— Corollarium Obseruationum ad eundem, *Ibidem, 1735, 4.*

Cph. Aug. HEVMANNI Emendationes Panegyrici *Pliniani.*

v. in *Eiusd.* Poeciles Tomo IV, Lib. IV, pag. 520, seq.

§. XXIX.

L. ANNAEVS FLORVS.

N. I.

EDITIONES.

Lucii FLORI Epitomata. In fine legitur: „*L. Annaei* FLORI *Epitoma hoc emendatum Fridianus Pighinutius Lucensis et* „*Iuo Wittigis ere premendum curauerunt.* „*Quod arte sua Conradus Gallicus in oppido Liptzensi perfecit XII. Calend. Iunii Anno salutis M. CCCCLXXX,* „*septimo, 4.*

—— Epitomata IV. Rerum Romanorum, *Impressum Liptzk per Iac. Thanner, 1512, fol.*

—— De Romanorum gestis Libri IV, cum Annotationibus *Ioh.* CAMERTIS.

v. vna cum SOLINO et *Pomponio* MELA, *Bas. 1557, fol. p. 345, seqq.*

—— De Romanorum gestis Libri IV, cum variantibus Lectionibus.

v. inter SYLBVRGII Scriptores Historiae Rom. *Frf. 1588, fol.* T. I, p. 380, seq.

—— Iidem Libri IV.

v. inter Historiae Rom. Scriptor. *Aur. Allobr. 1609, fol.* Tom. I, p. 434, seq.

—— Iidem, cum Notis *Iani* GRVTERI.

v. inter *I.* GRVTERI Scriptores Historiae Aug. *Hanouiae, 1611, fol.* p. 1, seq.

—— Iidem. Ex Museo *Ioh. Isacii* PONTANI. Accedunt breues *eiusdem* Notae atque obseruata, praesertim politica. Editio altera, auctior et emendatior. *Amst. ap. Ioh. Ianssonium, 1635, 16.*

—— Iidem Libri IV, emendati, et in versiculos distincti, cum Notis selectis *Ioh.* CAMERTIS, *Ioh.* STADII, *Eliae* VINETI, *Iani* GRVTERI, *Claud.* SALMASII et *Ioh. Isaaci* PONTANI, Excerptionibus chronologicis et variarum Lectionum Libello. Accurante *Ioh.* FREINSHEMIO, *Argent. sumt. hered. Lazari Zetzneri, 1636, 8.*

—— Iidem, cum Notis et obseruationibus *Ioh. Isacii* PONTANI. Accedunt variae Lectiones *Ioh.* FREINSHEMII, nec non Chronologia, et index locupletissimus, *Hagae Com. ap. Arn. Leers, 1686, 16.*

—— Historia Romana. Ex recensione N. B. [i. e. *Nicolai* BLANCARDI.] Accedunt *Claudii* SALMASII, *aliorumque* Notae, [scil. *Eliae* VINETI, *Ioh.* CAMERTIS, *Iusti* LIPSII, *Iani* GRVTERI, *Ioh.* STADII; Accedit *T.* LIVII, Decadum XIV Epitome, cum Scholiis *Car.* SIGONII, *Mart.* DELRII et *aliorum,*] *Franequerae, ex offic. Hansonii Hagenaar, 1690, 4.*

—— Epitome Rerum Romanorum, cum Notis integris *Cl.* SALMASII, et selectis *variorum.* Accedunt *Ioh. Geo.* GRAEVII Annotationes longe auctiores et correctiores, nec non Numismata et antiqua Monumenta, quibus illustratur hic Scriptor. Cum variantibus Lectionibus et Indice. In fine additus est *L.* AMPELIVS, ex Bibliotheca *Cl.* SALMASII,

MASII, *Amst. ap. Henr. Wetstenium, 1692, 8.*

—— Rerum Romanarum Epitome. Interpretatione et Notis illustrauit *Anna Tanaquilli* FABRI filia, in vsum DELPHINI, *Londini, impens. R. Clauell, 1692, 8. maj.*

—— Iidem Libri IV, curante *Iac.* ZEVECOTIO, *Frf. et Lips. Sumt. Ioh. Casp. Meyeri, 1696, 12.*

—— Rerum Romanarum Libri duo priores, ex Criticorum Obseruationibus correcti, cum Textus ratione, Notisque *variorum* historicis, politicis, et antiquariis, Iussu et impensis Augustissimi Regis Borussiae, et Electoris Brandenburgici, in vsum Principis regni et Electoratus haeredis adornati et editi a *Laur.* BEGERO, *Coloniae Marchicae, Typis Vlr. Lieperti, 1740, fol. maj. cum fig.*

—— Epitome Rerum Romanarum, cum integris SALMASII, FREINSHEMII, GRAEVII, et selectis *aliorum*, Animaduersionibus. Recensuit, *suasque* Adnotationes addidit *Car. Andr.* DVKERVS, *Lugd. Bat. ap. Ioh. van der Linden, 1722, 8. maj.*

—— Epitome Rerum Romanarum, sine Notis.

v. in Historiae Romanae Epitomis, *Florentiae, 1723, 8. Tom. I, p. 1, seqq.*

—— Epitome Rerum Romanarum, cum integris SALMASII, FREINSHEMII, GRAEVII, et selectis *aliorum*, Animaduersionibus. Recensuit *suasque* Adnotationes addidit *Car. Andr.* DVKERVS. Editio altera, auctior et emendatior, *Lugd. Bat. ap. Sam. Luchtmans, 1744, 8. maj.*

Delle Historie Romane di Lucio Anneo SENECA, FLORO Libri *IV, Colle Notitie di* Lucio AMPELIO. *Tradotte gia da Santi Conti da* ROCCA CONTRADA. *Aggiuntovi in questa vltima correttissima impressione il Ristretto delle Imprese de' Romani di* FESTO RVFO. *Con una Chronologia delle cose succedute nel mondo, dalla fondatione di Roma, fino all' Imperio di Valentiniano, di* Domenico BENEDETTI, Roma, *a spese di Gregor. et Giov. Andreoli, 1672, 12.*

L' Histoire Romane di Lucio Giulio FLORO, *tradotte da Santi Conti dalla* ROCCA CONTRADA. *Con l' aggiunta alli margini de' numeri cronologici, cavati da* Giovanni STADIO, in Venezia, *presso Andrea Poleti, 1724, 8.*

Histoire Romaine de Lucius Annaeus FLORVS, *traduite en François par* F. N. COEFFETEAV.

v. *a la tete de l' Histoire Romaine de* COEFFETEAV, *a Paris, 1631, fol.*

Epitome de l' Histoire Romaine fait en quatre Livres par Lucius Ann. FLORVS, *et mis en François sur les Traductions de Monsieur, Frere unique du Roy* [Par (François) DE LA MOTHE LE VAYER, le fils,] a Paris, *chez Simon Bernard, 1670, 8.*

N. II.

SCRIPTA FLORVM ILLVSTRANTIA.

Is. PONTANI Oratio Isagogica, s. Introductio ad FLORVM, Romanamque Historiam.

v. cum FLORO ab *eod.* ed. *Amst. 1635, 16.*

Matthiae BERNEGGERI Miscellanearum Quaestionum ex *L. Annaei* FLORI Rerum Rom. Epitome, in eamque Notis, excerptarum, Centuriae VII, *Argent. typis Eberh. Welperi, 1633, 4.*

Cph.

Cph. Ad. RVPERTI Obseruationes politicae, morales, historicae, philologicae, criticae, ad *L. Ann.* FLORI Rer. Romanar. Libros IV, iuxta Editionem *Freinshemianam* distinctae. Accedunt Viri Cl. obseruationes tantum politicae, *Norib. sumt. Ioh. Tauberi, 1659, 8.*

Frid. Ludov. ABRESCH Ἐπίκρισις ad Viri Cl. Animaduersiones de quibusdam locis FLORI.

v. in Miscell. Obseruatt. nov. in Auctor. Tom. VI, p. 621.

Charl La MOTTE *Remarks upon a passage in* FLORVS, Lib. III. Cap. II.

v. *in the History of the Works of the Learned,* for March, 1740, N. IV.

Cph. Aug. HEVMANNI Emendationes duorum insignium locorum FLORI Lib. III, cap. V, n. 30, et Lib. IV, cap. VI, n. I.

v. in *Eiusdem* Poeciles Tom. I, p. 419-427.

Ioh. Henr. BOECLERI Dissertationes ad *L. Annaei* FLORI Librum IV.

v. inter *Einsd.* Dissertatt. Acad. *Argent. 1701, 4. Tom. I, p. 504, seq.*

§. XXX.

C. SVETONIVS TRANQVILLVS.

N. I.

EDITIONES OPERVM.

C. SVETONII *Tranquilli* Duodecim Caesaris, et de illustribus Grammaticis et claris Rhetoribus, Libelli duo. Additae Notae, quibus Scripturae Ratio redditur, et varietas Lectionum indicatur. *Lugd. Bat. ex offic. Plantiniana, ap. Franc. Raphelengium, 1596, 8.*

— Vitae XII Caesarum, et de illustribus Grammaticis ac Claris Rhetoribus Libri II, cum Notis Iani GRVTERI.

v. inter GRVTERI Scriptores Histor. Aug. *Hanouiae, 1611, fol. pag. 97, seq.*

— Quae exstant, cum *Marci Zuerii* BOXHORNII Animaduersionibus.

v. inter BOXHORNII Scriptor. Histor. Aug. *Lugd. Bat. 1632, 12. Parte II, p. 1. seq.*

— Opera omnia, quae extant, interpretatione et notis illustrauit *Augustinus* BABELONIVS, in vsum Sereniss. Delphini, *Paris. ap. Frid. Leonard, 1684, 4.*

— Vitae XII Caesarum, et quae ex illustribus Grammaticis ac claris Rhetoribus supersunt, cum prioris partis collatione facta a *Cl.* SALMASIO ad MS. Codicem Memmianum integra. Adiectis Emendationibus *Iac.* GRONOVII, *Lugd. Bat. ex offic. Ioh. du Vivie, et Is. Seuerini, 1698, 12.*

— Opera, ex recensione *Ioh. Geo.* GRAEVII, cum *eiusdem* Animaduersionibus, vt et Commentario integro *Laeuini* TORRENTII, *Isaaci* CASAVBONI, *Theod.* MARCILII, et cum Notis ac Numismatibus, quibus illustratus est a *Car.* PATINO. Accedunt Notae selectiores *aliorum.* Editio tertia, auctior et emendatior, *Traj. ad Rhen. ap. Ant. Schouten, 1703, 4. maj.*

— Opera, et in illa Commentarius *Sam.* PITISCI, in quo Antiquitates Romanae ex auctoribus idoneis fere nongentis, Graecis et Latinis, veteribus et recentioribus, perpetuo tenore explicantur. His accedunt terni Indices. I. Editionum, II. Au-

II. Auctorum, cum laudatorum, tum obiter notatorum, emendatorum, explicitorum. III. Rerum absolutissimus et locupletissimus; Imperatorum, Imperatoresque arctissimo gradu contingentium, Icones, et figurae ex veterum monumentis ad Historiam illustrandam depromtae, et in aes eleganter incisae. Editio secunda, priori ornatior, et limatior, Tomi II, *Leouardiae, exc. Franc. Halma*, T. I, *1714*, T. II, *1715*, *4. maj. Voll.* II.

—— Opera, cum Notis *M. Zuerii* BOXHORNII. Editio nouissima, rerum nominumque propriorum nouo Indice aucta. *Traj. Bat. ex offic. Guil. a Poolsum, 1715, 12.*

—— Opera, cum Notis integris *Ioh. Bapt.* EGNATII, *Henr.* GLAREANI, *Laeuini* TORRENTII, *Fuluii* VRSINI, *Isacii* CASAVBONI, *Iani* GRVTERI, *Theod.* MARCILII, *Ioh. Geo.* GRAEVII, *Car.* PATINI, qui ex numismatibus illustrauit, et selectis *aliorum*, curante *Petro* BVRMANNO, qui et *suas* Adnotationes adiecit, Tomi II, *Amst. ap. Ianson. Waesbergios, 1736. 4. maj. Voll. II.*

N. II.

VITAE CAESARVM SEORSIM EDITAE.

C. SVETONII *Tranquilli* Vitae XII Imperatorum, cum *Phil.* BEROALDI et *Marci Ant.* (COCCII) *Sabellici* Commentariis, *Venetiis, per Sim. cognomento Bevilaquam, Papiensem, 1496, fol.*

—— Eaedem, cum *Phil.* BEROALDI et *M. Antonii* (COCCII) *Sabellici* Commentariis, *Venetiis, per Ioh. Rubeum, Vercellensem, 1506, fol. cum fig.*

—— Eaedem, cum *Phil.* BEROALDI et *M. Ant.* (COCCII) *Sabellici* Commentariis, *opera Magistri Ioh.* PHILIPPI, *aere vero et impensis integerrimorum Bibliopolarum Ludov. Hornken et Godefredi Hittorpii, 1512, fol.*

—— XII Caesares; *Sexti Aur.* VICTORIS a D. Caesare Augusto vsque ad Theodosium Excerpta; EVTROPII de gestis Romanorum Libri X, PAVLI *Diaconi* Libri VIII, ad EVTROPII Historiam additi, *Venetiis, in aedib. Aldi et Andreae Soceri, Mense Augusto, 1516, 8.*

—— XII Caesares, cum *Ioh. Bapt.* EGNATII Annotationibus.

v. inter Scriptores Historiae Rom. *Col. 1527, fol. pag. 1, seq.*

—— XII Caesares; AVSONIVS Poeta de XII Caesaribus per SVETONIVM *Tranquillum* scriptis; *Eiusdem* Tetrasticha a *Iulio* CAESARE vsque ad tempora sua; *Ioh. Bapt.* EGNATII de Romanis Principibus Libri III, et Annotationes in SVETONIVM; Annotata in eundem et loca aliquot restituta per *D.* ERASMVM *Roterod.* Lugd. *ap. Seb. Gryphium, 1537, 8.*

—— XII Caesares, ex vetusto exemplari emendatiores multis locis, *Paris. ex offic. Rob. Stephani, 1543, 8.*

—— XII Caesares, cum *Phil.* BEROALDI et *M. Ant.* (COCCII) *Sabellici* Commentariis et *Ioh. Bapt.* EGNATII, *aliorumque* doctorum virorum, annotationibus, *Lugd. ap. Ioh. Frellonium, 1548, fol.*

—— XII Caesares.

v. inter Historiae Rom. Scriptores, *ap. Henr. Stephan. 1568, 8. Tomo II.*

—— XII Caesares, cum seorsim adiectis *Ioh. Bapt.* EGNATII, ERASMI *Roterod. Henr.* GLAREANI et *Theod.* PVLMANNI Annotationibus.

v. inter *Frid.* SYLBVRGII Scriptor. Histor. Aug. *Frf.* *1588*, *fol.* *Tomo II*, *p. 1, seq.*

— XII Caesares.

v. inter Historiae Rom. Scriptores, *Aur. Allobr.* *1609*, *fol.* *Tom. II*, *p. 1, seq.*

C. SVETONE Tranquille, *contenant l'Histoire de la Vie des douze Cesars. Nouvellement traduit en François et illustré d'Annotations*, à Rouen, *chez Iacques Caillove*, *1654*, *8*.

PHILOMVSEN *verdeutschter* SVETONIVS Tranquillus, *von den zwölf Ersten Römischen Kaysern*, Kopenhagen, *bey Georg. Lamprecht*, *1663*, *8*.

* Auctor Versionis est Comes *Henr. Detlevus* HOLKIVS, qui eam, in carcere concinnatam, Regi Daniae, Friderico III, inscripsit, vid. FABRICII Bibl. Lat. Tomo II, p. 792.

N. III.

DE ILLVSTRIBVS GRAMMATICIS ET RHETORIBVS.

C. SVETONII *Tranquilli* de illustribus Grammaticis et Rhetoribus Libri II.

v. cum PLINII Epistolis et Panegyrico, *Venet. ap. Aldum*, *1508*, et *ibid.* *1518*, *8*. et cum Opusculo de Viris illustr. vrbis Rom. *Argent.* *1521*, *4*.

— Iidem Libri II, cum *Achillis* STATII Commentatione, falso *Lugduni Ioh. Bapt.* EGNATII nomine inscripta et edita, *Lutetiae*, *ap. Fed. Morellum*, *1568*, *8*.

N. IV.

SCRIPTA SVETONIVM ILLVSTRANTIA.

Ang. POLITIANI Praefatio in SVETONII Expositionem.

v. in *Ang.* POLITIANI Opp. *Bas.* *1553*, *fol.* *p. 499*. et in SVETONII Opp. *Lugd.* *1548*, *fol.* et curante GRAEVIO, *Traj. ad Rhen.* *1703*, *4*. et in SVETONIO BVRMANNI, *Amst.* *1736*, *4*. Tom. II, p. 422.

Henrici LORITI, *Glareani*, Oratio in C. SVETONIVM *Tranquillum*.

v. in SYLBVRGII Scriptor. Histor. Rom. *Frf.* *1588*, *fol.* T. II, p. 717, et in SVETONIO BVRMANNI, T. II, p. 455.

Marcelli DONATI in *C.* SVETONIVM *Tranquillum* Dilucidationes.

v. inter *Eiusd.* Scholia, s. Dilucidationes in Latinos Histor. Rom. Scriptores, *Veronae*, *1656*, *4*. p. 154, seq. et Tomo VI Lampadis Artium, siue Thesauri critici *Gruteriani*, Frf. *1612*, *8*.

Matthiae BERNEGGERI in *C.* SVETONII *Tranquilli* XII Caesares Diatribae, *Argent.* *1623*, *4*.

* Non in integrum SVETONIVM, vti molitus est BERNEGGERVS, eius Dissertationes prodiisse, iam docuit Celeb. FABRIC. B. L. Tom. II, p. 790.

Iac. PERIZONII Annotationes in SVETONIVM. Exhibente *M. Christiano Philippo* KOELLNERO, *Wratisl. ap. Mich. Hubertum*, *1725*, *8*.

Petri ALMEIDA in *C.* SVETONII *Tranquilli* de XII Caesaribus Libros VIII Commentarii, ad vsum Comitis Vimiosani D. D. Iosephi Portugallensis, *Hagae Comitum*, *ap. Adr. Moetjens*, *1727*, *4*.

Animaduersiones in quaedam SVETONII loca.

v. in Miscell. Obseruatt. in Auctor. Vol. VI, Tom. III, p. 598.

Ioh. Henr. BOECLERI Diss. in SVETONII Iul. Caesarem, *Argent.* 1645, 4.

Adami RECHENBERGII Dissertatio: An Ius regnandi caussa violandum? ex SVETONII C. Iul. Caesare, Cap. 30.

v. in *Eiusd.* Dissertatt. hist. polit. *Lips.* 1698, 8. P. II, p. 590.

MOREAV de MAVTOVR *Correction de deux passages de* DION *et d'un passage de* SVETONE, *in Calig. c.* 16, *à l'occasion d'une Medaille de Caligule.*

v. *les Memoir. de Trevoux, A.* 1728, *Novemb. p.* 2121, *An.* 1729, *Mars p.* 557. *An.* 1730, *Mai, p.* 835.

Locus SVETONII in Calig. c. 29. illustratus.

v. in FRANCKII Biblioth. nouissim. Obseruation. et Recens. Sect. I, p. 29.

Ant. van DALE Dissertatio de Statua Simoni Mago erecta, qua occasione agitur de Chresto SVETONII.

v. post *Ant. van* DALE Dissertatt. de Oraculis, *Amst.* 1700, 4. p. 579.

Gisb. CVPERI Epistola de Chresto SVETONII contra *Anton. van* DALEN.

v. *Lettres de Critique, de Litterature et d'Histoire de* Gisb. CVPER, *Amst.* 1743, 4. *p.* 509.

Cph. Aug. HEVMANNI Dissertatio de Chresto SVETONII ad Claud. XXV, qua CHRISTVM intelligi, aduersum *Ant. van* DALE defenditur, *Ienae*, 1709, 4.

Mich. ROSSAL Obseruatio de CHRISTO per errorem in Chrestum commutato. Annexus est *Erasmi* SCHMIDT Discursus de Pronunciatione Graeca antiqua, *Groningae, ex offic. Velseniana*, 1717, 8.

Charles la MOTTE *Dissertation sur le nom de Chrestus dans la quelle on fait voir, contre l'opinion d'*VSHER, *van* DALE, *et le* CLERC, *que* SVETONE *a entendu par la* N. S. IESVS CHRIST.

v. *dans la Nouvelle Bibliotheque, T. IX, Iuin,* 1741. *p.* 235, *et suiv.*

Imp. Titus Flauius Vespasianus Augustus, ex C. SVETONII *Tranquilli* libro VIII, cum interpretatione et emendatione *Theod.* MARCILII, *Paris. ex offic. Petri Pautonnier*, 1603, 8.

Ioh. Iac. BOSII Diss. de Carmelo Monte et Deo ad illustrandum SVETONIVM in Vespasiano Cap. V, *Lips.* 1740, 4.

§. XXXI.

CAELIVS APICIVS.

APICII *Caelii* de Opsoniis et Condimentis, siue Arte coquinaria, Libri X, cum *Gabr.* HVMELBERGII Annotationibus, *Tiguri, in offic. Froschouiana*, 1542, 4.

— Iidem Libri X, cum Annotationibus *Mart.* LISTER, et Notis selectioribus, variisque Lectionibus integris HVMELBERGII, BARTHII, REINESII, *A. van der* LINDEN, et *aliorum*, vt et variorum Lectionum libello. Editio secunda, auctior et emendatior, *Amst. ap. Ianssonio-Waesbergios*, 1709, 8.

§. XXXII.

CALPVRNIVS FLACCVS *Rhetor.*

CALPVRNII *Flacci* Declamationes, cum *Petri* PITHOEI et *Iac.* GRONOVII Notis.

Accesserunt QVINTILIANI Institut. Orator. et Declamatt. *Lugd. Bat.* 1665, 8. Tom. II, p. 663.

— Eaedem.

Accesserunt *Vlr.* OBRECHTI Editioni Opp. QVINTILIANI; *Argent.* 1698, 4. Tom. II, p. 761, seq.

— Eaedem, cum Notis PITHOEI, GRONOVII et SCHVLTINGII.

v. in BVRMANNI Edit. Opp. QVINTILIANI, *Lugd. Bat.* 1720, 4. T. II, p. 791, sq.

SECTIO III.

SCRIPTORES AENEAE ET FERREAE AETATIS.

* * *

§. I.

AVLVS GELLIVS.

N. I.

EDITIONES.

Auli GELLII Noctium Atticarum Commentarius, *Venetiis, per Nic. Ienson,* 1472, *fol.*

* Litterae initiales auro et coloribus nitent.

— Noctium Atticarum Commentarius, *Brixiae, per Boninum de Boninis de Ragusia,* 1485, *Correctore Marco Scaramuccino de Palatiolo, fol.*

* Litterae initiales et hic variis coloribus pictae sunt. Post anni et loci impressionis indicationem hi leguntur versus:

Si quem Cecropia clarum Latiaque camoena.
Esse iuuat: geli scripta probanda legat.
Attica nox luci nunquam cessura diurnae
Ad varias artes quam bene monstrat iter.
En tibi docta cohors marcus correxit ad unguem,
Quem tulit Adriaco Brixia Marte potens.
Si quid erit falsi veniam dabis: inscia turba
Forsitan huic nocuit: dum celerabat opus.

— Noctium Atticarum Libri, perquam diligentissime castigati, *Venetiis, sumt. Octauiani Scoti, per Bonetum Locatellum,* 1494, *fol.*

— Noctes, redditae nuper omni discussa caligine micantissimae, *Florentiae, arte, cura et sumtibus Phil. de Giunta,* 1513, 8.

* *Car.* ALDOBRANDVS, qui hanc Editionem curauit, GELLIVM ad veteres Codices, praecipue Bibliothecae Mediceae, se emendasse, in Dedicatione docet.

— Noctium Atticarum Libri XX, *Venetiis, in aedibus Aldi et Andr. Soceri, Mense Septembri,* 1515, 8.

— Noctium Atticarum Libri XIX, *Argent. in aed. Ioh. Knoblouchi,* 1517, *fol.*

— Noctium Atticarum Libri XX, *Lugd. ap. Sep. Gryphium,* 1534, 8.

— Noctium Atticarum Libri XX, *Lugd. ap. Seb. Gryphium,* 1539, 8.

— Noctium Atticarum Libri XX, *Lugd. ap. hered. Seb. Gryphii,* 1559, 12.

— Noctes Atticae, cum *Petri* (SCHADII) *Mosellani* Adnotationibus. Accedunt in loca

loca quaedam obſcuriora, ex optimis Auctoribus Adnotationes, *Col. Agr. exc. Gualth. Fabricio, 1566, 8.*

— Noctium Atticarum Libri XX, prout ſuperſunt, quos ad Libros MStos, nouo et multo labore exegerunt, perpetuis Notis et Emendationibus illuſtrarunt, *Ioh. Fred.* et *Iac.* GRONOVII. Accedunt *Gaſp.* SCIOPPII integra MSStorum duorum Codicum Collatio, *Petri* LAMBECII Lucubrationes Gellianae, ex *Lud.* CARRIONIS Caſtigationibus excerpta, vt et ſelecta variaque Commentaria ab *Ant.* THYSIO et *Iac.* OISELIO congeſta, *Lugd. Bat. ap. Corn. Bouteſteyn* etc. *1706*, 4.

N. II.

SCRIPTA GELLIVM ILLVSTRANTIA.

(1) *GENERATIM.*

Henr. STEPHANI Noctes Pariſinae, Atticis *A.* GELLII Noctibus inuigilatae, *Pariſ. ap. Henr. Stephanum, ſine anno, 8.*

Phil. CAROLI Animaduerſiones hiſtoricae, philologicae et criticae in Noctes Atticas AGELLII, et *Q.* CVRTII Hiſtoriam. *Eiusdem* Diſſertatio de Criticis, *Norib. ſumt. Endterorum*, *1663*, *8.*

Iac. MOSANTI, *Brioſii*, Catalogus verborum *Gellianorum* rariorum.

v. in *Eiusd.* Epiſtolis, *Cadomi*, *1670*, *8. p. 224, ſeq.* et in FABRICII Biblioth. Lat. Volumine III, p. 69.

Chr. FALSTERI Admonitiones ad Interpretes *A.* GELLII, ſ. Obſeruationes et Emendationes in *Eiusdem* Noctes Atticas. Adiectae ſunt *Chr.* FALSTERI Amoenitatibus philologicis, *Amſt. 1732*, *8.* T. III, p. 211-344,

Ad. Henr. LACKMANNI Programma de *Chr.* FALSTERI Specimine Emendationum in *Auli* GELLII Noct. Attic. Libros IV, Nouis Litterariis Lipſ. An. 1721, inſerto, *1722*, 4.

et ext. in *Eiusd.* Primitiis Vtinenſ. *Lub. 1725*, *4. p. 45, ſeqq.*

Obſeruationes in *A.* GELLIVM.

v. in Miſcell. Obſeruatt. in Auctor. Vol. IV, Tom. III, p 431.

(2) *SPECIATIM.*

Ad. RECHENBERGII Diſſertatio de eo, quod licet pro Amico, ex GELLII Noct. Attic. L. I, cap. III.

v. in RECHENBERGII Diſſertatt. hiſtor. polit. *Lipſ. 1698*, *8.* Parte II, p. 77.

Ioh. SCHILTERI Diſſ. ad GELLII Lib. I, Cap. IX, de Diſciplina Pythagorica, *Lipſ. 1655*, 4.

Ioh. Henr. BOECLERI Diſſ. de Religione mandati, ad *A.* GELLII Lib. I, Cap. XIII.

v. in *Eiusd.* Diſſertatt. Academ. *Argent. 1701*, *4. Tom. I, p. 238.*

Ioh. Frid. MENTZII Diſſ. de Solonis Legibus, in GELLII Lib. II, Cap. XII, *Lipſ. 1701*, 4.

Explication d'un paſſage d' Aulu-GELLE *Liv. II, chap. XXII, et correction à faire dans le texte de* PLINE *ſur la diviſion des vents.*

v. *dans les Memoires de Trevoux, Juin, 1715, p. 1075, ſuiv.*

Ioh. Henr. MELISSANDRI Diſſertatio hiſtorico-moralis ad AGELLII Lib. XVII, Cap. XIX, de Philoſophis Ἄνευ τοῦ πράττειν etc. *Ienae*, *1704*, 4.

Frid. RAPPOLT Obſeruationes philologiae ad GELLII Lib. II, Cap. XXVIII, *Lipſ. 1647*, 4.

§. II.

I V S T I N V S.

N. I.

EDITIONES.

IVSTINI ex *Trogo* POMPEIO Historiae, cum multis memorabilibus in margine. Addito insuper Indice, nuper emendatae, *Liptzk*, *per Iac. Thanner*, *Herbipolitanum*, *1514*, *fol.*

Trogi POMPEI Externae Historiae in Compendium a IVSTINO redactae; Externorum Imperatorum Vitae, Authore *Aemylio* PROBO, *Venetiis*, *in aed. Aldi et Andreae Asulani Soceri*, *Mense Ian. 1522*, *8.*

IVSTINVS. *Trogi* POMPEII Historiarum Philippicarum Epitoma, nuper ex Manuscriptis Codicibus emendata, et Prologis a BONGARSIO aucta; Nunc vero secundo recognita et ad MSS. item Librorum, Fuldensium maxime, fidem ex integro emaculata a *Franc.* MODIO. In eandem Notae, Excerptiones chronologicae et variarum Lectionum Libellus BONGARSII, cum *eiusdem* MODII, tam in IVSTINVM, quam Prologos, Spicilegio, *Frf. ap. Ioh. Wechelum*, *1587*, *12.*

—— Idem, cum iisdem Notis et variis Lectionibus etc. *Frf. ap. Ioh. Wechelum*, *1591*, *12.*

IVSTINI Historiarum Philippicarum, et totius mundi originum, et terrae situs, ex Historia *Trogi* POMPEII Libri.

v. inter Scriptor. Histor. Rom. *Aur. Allobr. 1609*, *fol. Tom. II*, *p. 615*, *seq.*

IVSTINVS. *Trogi* POMPEII Historiarum Philippicarum Epitoma e *Iac.* CVIACII, *Cl.* PVTEANI, *vtriusque* PITHOEI, aliisque sex manuscriptis doctissimorum optimis Codicibus correcta, [cum singulorum Librorum breuiariis et Notis marginalibus, cum Notis *Iac.* BONGARSII, Excerptionibus chronologicis, variis Lectionibus, et in decem Libros anteriores Scholiis *Theoph.* CANGISERI.] Accessit *Victorini* STRIGELII Commentarius, nunquam antehac editus, *Argent. sumt. hered. Lazari Zetzneri*, *1627*, *8.*

IVSTINI in Historias Philippicas *Trogi* POMPEII Epitomatum Libri XLIV, ex recensione et cum Notis *Ioh.* VORSTII, *Lips. impens. Ern. Goblii*, *1673*, *8.*

M. Iuniani IVSTINI ex *Trogi* POMPEII Historiis externis Libri XLIV, omnia quam diligentissime ex variorum Exemplarium Collatione recensita et castigata, *Londini*, *exc. E. Horton*, *1686*, *8.*

* In hac Editione Variantes Lectiones et chronologicae Excerptiones in margine sunt positae, et Notae selectissimae VOSSII, THYSII, BONGARSII etc. cuicunque paginae subiectae.

M. Iuniani IVSTINI Historiarum ex *Trogo* POMPEIO Libri XLIV, MSS. Codicum Collatione recogniti, Annotationibusque illustrati. [Curante *Thoma* HEARNE.] *Oxonii*, *e Theatro Sheldoniano*, *1705*, *8. maj.*

IVSTINI Historiae Philippicae, cum integris Commentariis *Iac.* BONGARSII, *Franc.* MODII, *Matth.* BERNEGGERI, *M. Z.* BOXHORNII, *Is.* VOSSII, *Ioh. Fred.* GRONOVII, *Ioh. Geo.* GRAEVII, *Tan.* FABRI, *Ioh.* VORSTII, *Ioh.* SCHEFFERI, et excerptis *aliorum.* Curante

Curante *Abr.* GRONOVIO, *Lugd. Bat. ap. Theod. Haak*, *1719*, *8. maj.*

GIVSTINO *Historico nelle Historie di* Trogo POMPEO, *tradotto per* Thomaso PORCACCHI, *Vineggia, appr. Gabr. Giolito de' Ferrari, 1561, 4.*

Histoire Universelle de Trogue POMPEE, *reduite en Abregé par* IVSTIN. *Traduction nouvelle, avec des Remarques par* Mr. D. L. M. II Tomes, *suivant la copie imprimée à Paris, 1694, 12. Voll. II.*

Nouvelle Traduction de l'Abregé historique de IVSTIN, *avec deux Cartes geographiques des pais dont parle cet auteur, ensemble un petit Dictionnaire de ces mêmes païs, suivant l'ancienne et la moderne Geographie, par l'* Abbé FAVIER, T. I, II, *à Paris, 1737, 12. Voll. II.*

Der verteutschte IVSTINVS, *oder XLIV Bücher derer Geschicht-Beschreibungen des* IVSTINVS, *aus dem* Pompeius TROGVS, *vor dessen in das Deutsche übergebracht von* Joh. Friedr. SCHWESERN; *Jtzo aber aufs neue übersehen, und corrigiret,* Cassel, *gedruckt bey Salom. Schadewiz, 1660, 8.*

—— *Vierdte, verbesserte Ausgabe*, Cassel, *bey Salom. Kürsner, 1697, 8.*

N. II.

SCRIPTA IVSTINVM ILLVSTRANTIA.

Ioh. Henr. BOECLERI Decas Quaestionum historico-politicarum ex IVSTINI Libris collectarum.

v. in *Eiusd.* Differtatt. *Acad. Argent.* 1701, *4. Tomo III, p. 426, seq.*

Sigism. Frid. DRESIGII Epistola ad *Iac. Henr.* BORNIVM, qua IVSTINVM quibusdam Locis emendat, *Lips. 1738, 4.*

Casp. SAGITTARII Exercitationes XI in IVSTINI Praefationem et integrum Librum I.

v. in CONRINGII Opp. a GOEBELIO ed. Tomo V, p. 139, seq.

Cph. Aug. HEVMANNI Emendatio IVSTINI Lib. II, cap. III, n. 8.

v. in *Eiusd.* Poeciles Tom. II, Lib. III, p. 384.

Ioh. Cph. ARTOPOEI Diatribe historica de Xerxe, Nebucadnezare, ac Cyro minore, Liberatore Iudaeorum, ad IVSTINI Lib. XXXVI, Cap. III, n. 8, *Argent. 1689, 4.*

---

§. III.

L. APVLEIVS.

N. I.

EDITIONES OPERVM.

L. APVLEII Metamorphoseos, f. de Asino aureo, Libri XI; Floridorum Libri IV; Apologia; De Deo SOCRATIS Liber; De Dogmate PLATONIS Liber; De Philosophia Liber; De Mundo Liber; HERMETIS *Trimegisti* Dialogus ab APVLEIO in Latinum conuersus; ALCINOI Disciplinarum PLATONIS Epitoma, *in Vicentia, per Henr. de Sancto Vrso, 1488, fol.*

—— Metamorphoseos, siue Lusus Asini, Libri XI, Floridorum IV; De Deo SOCRATIS I; De Philosophia I; Asclepius

pius TRISMEGISTI Dialogus, eodem APVLEIO interprete; *Eiusdem* APVLEII Liber de Dogmatis PLATONIS, et Liber de mundo ad fidem antiquissimi Codicis restitutus; Apologiae II; ALCINOI ad PLATONIS dogmata Introductio, Graece, *Venetiis, in aed. Aldi et Andreae Soceri, Mense Maio, 1521, 8.*

— Opera omnia, quae exstant. *Geverh.* ELMENHORSTIVS ex MStis et veteribus Codicibus recensuit, Librumque Emendationum et Indices absolutissimos adiecit, *Frf. in offic. Wecheliana, 1621, 8.*

* Adiecta sunt huic Editioni seorsim *Iani* RVTGERSII, *Erycii* PVTEANI, *Ioh.* BRANTII Spicilegia ad APVLEIVM, et *Corn.* MARTINI Animaduersiones in APVLEII Librum περὶ ἑρμηνείας.

— Opera. Interpretatione et Notis illustrauit *Iulianus* FLORIDVS, in Vsum Delphini, *Paris. ap. Fed. Leonard, 1688, 4.*

N. II.

PARTES OPERVM APVLEII SEPARATIM EDITAE.

L. APVLEII in Asinum aureum Opus, cum Commento *Phil.* BEROALDI, *Venetiis, per Phil. Pincium, 1510, fol. cum fig.*

— Asinus Aureus, cum *Phil.* BEROALDI Commentariis, *impressum Lutecie, charactere admodum venusto expensis Ludov. Hornken et Gottfr. Hittorpii, industria vero Magistri Ioannis Philippi, 1512, fol.*

*Les Amours de Psiché et de Cupidon [traduits d'*APVLE'E.*] par* (Jean) de la FONTAINE, *à la Haye, Jean Swart, 1724, 12.*

L. APVLEII Apologia recognita, et nonnullis Notis, ac Obseruationibus illustrata a *Ioh.* PRICAEO. Accesserunt Antiquitatum fragmenta quaedam, aeri incisa, *Parisiis, ap. Sim. Fevrier, 1635, 4.*

L. APVLEII Epitoma de mundo, seu Cosmographia, ductu *Conr.* CELTIS, *Memmingen, per Alb. Kunne, de Duderstat, 1494, fol.*

APVLEII Liber de Deo SOCRATIS. *Iosias* MERCERVS e Libris manuscriptis recensuit, et Notas adiecit, *Lutetiae, ex offic. Rob. Stephani, 1625, 12.*

HERMETIS *Trismegisti* Dialogus, ab APVLEIO translatus.

v. supra inter APVLEII Opera, et conf. supra Lib. II, Auctor. veter. Graecor. sub Tit. HERMES.

L. APVLEII de Medicaminibus Herbarum, cum Commentario *Gabr.* HVMELBERGII.

v. cum *Ant.* MVSAE Libro de Herba Vetonica, *1537, 4.*

L. AVPVLEII Ratio Sphaerae Pythagoricae.

v. in BARTHII Aduersar. Lib. XXX, c. 7.

L. APVLEII, s. potius *incerti* ANEXOMENOΥΣ cum Notis *Petri* SCRIVERII.

v. in BAVDII Amoribus a SCRIVERIO ed. *Lugd. Bat. 1638, 12. p. 172,* vbi et de aliis huius poematii editionibus, quas referre omnes operae pretium haud videtur.

N. III.

SCRIPTA APVLEIVM ILLVSTRANTIA.

Gasp. SCIOPPII Symbola critica in APVLEII, Philosophi Platonici, Opera, *Amst. ap. Iod. Pluymer, 1664, 8.*

IOHANNIS *Britannici* Annotationes quaedam in Asinum APVLEII, et Syluas STATII.

Prae-

Praemissae sunt IVVENALI, cum IOHANNIS *Britannici* Commentario, *1509*, *fol.*

Iac. HASE Coniecturae ad fragmenta PLATONIS apud APVLEIVM LL. de habitudine doctrinae *Platonicae*.

v. *dans l' Histoire critique de la Republ. des Lettres*, *T. XIV*, *p. 145.*

Animaduersiones criticae in *L.* APVLEIVM.

v. in Miscell. Obseruatt. in Auctor. Vol. II, Tom. II, p. 185, et 295. Vol. II, Tom. III, p. 389. Vol. III, Tom. I, p. 131. Tom. III, p. 423. Vol. IV, T. I, p. 132. Vol. V, T. III, p. 109.

§. IV.

DIONYSIVS CATO.

* Haud equidem satis certae aetatis hic Auctor est, quia vero circa hoc tempus, nempe tertii post C. N. Seculi initium, vixisse putatur, huc referendum putauimus. *vide* Indiculum historico-chronolog. Auctor. veter. Latinor. *A.* STVBELII, praemissum *Bas.* FABRI Thesauro Erud. Scholast. *Lips. 1735*, *fol. maj.*

CATO moralissimus, cum eleganti Commento, per fratrem *Rob. de* EVREMODIO, Monachum Clareuallis. In fine legitur: *Finit Liber morosi Faceti cum notabili glosa, impressus Dauentrie per me Richardum Pafraet*, *1499*, *4.*

Disticha moralia CATONIS, cum Scholiis auctis ERASMI *Roterodami*.

v. vna cum Apophthegmatibus Graeciae Sapientum, Mimis *Publianis*, et aliis, *Louanii*, *ap. Theodoricum Martinum*, *1517*, *4.*

CATONIS Praecepta moralia, recognita et interpretata ab ERASMO *Roterodamo*; Mimi *Publiani*; Septem Sapientum illustres Sententiae; Institutio hominis christiani; ISOCRATIS Paraenesis ad Demonicum, *Rud.* AGRICOLA interprete; EPICTETI Enchiridion, *Angelo* POLITIANO interprete, *Argent. apud Ioh. Knobloch*, *1520*, *4.*

Disticha de Moribus, vulgo CATONI adscripta, cum Graeca PLANVDIS versione, et *Desiderii* ERASMI *Roterodami* Scholiis. Omnia de nouo recognita et mendis repurgata. Accedunt alia quaedam, eiusd. argumenti, *Francquerae*, *ap. Ioh. Arcerium*, *1660*, *12.*

Dionysii CATONIS Disticha de Moribus ad filium, Graece a *Max.* PLANVDE, *Ios.* SCALIGERO, *Matth.* ZVBERO, et *Ioh.* MYLIO; Germanice, ex mente *Ios.* SCALIGERI potissimum et *Casp.* BARTHII, a *Mart.* OPITIO expressa, cum excerptis ac Notis ex altera *Eiusdem* recensione breuioribus, hac editione passim denuo interpolatis, a *Chr.* DAVMIO, qui et addidit *incerti* veteris Poëtae Monosticha; *Anonymi*, *Salutaris* Titulo inscripti, Disticha selectiora, vt et *S.* COLVMBANI Carmina, cum Notis breuioribus, *Cygneae*, *typis Melch. Goepneri*, *1662*, *8.*

Disticha de Moribus ad Filium, cum Scholiis ERASMI, Notis SCALIGERI, OPITII, BARTHII, DAVMII, WALCHII, et Metaphrasi Graeca PLANVDIS, SCALIGERI, ZVBERI, et MYLII. Accedunt *M. Z.* BOXHORNII Dissertatio, et *Henr.* CANNEGIETERI Rescripta BOXHORNIO de CATONE. Curante *Ottone* ARNTZENIO, qui *suas* Adnotationes adiecit, *Traj. ad Rhen. ap. Iurian. a Paddenburg*, *1735*, *8.*

* Metaphrasis horum Distichorum Graeca *Ios.* SCALIGERI, cum *eiusd.* Notis, ext. etiam in SCALIGERI Opusculis, *Paris.* *1605*, *8.* p. 1, seqq.

§. V.

PALLADIVS RVTILIVS TAVRVS, f. SCAVRVS AEMILIANVS.

PALLADII Libri XII de Re rustica inter Scriptores Rei rusticae editi.

v. supra hoc Lib. Cap. I, Sect. IX. *

PALLADII *Rutilii Tauri Aemiliani* Liber de Insitione.

v. inter MAITTAIRII Opera et Fragmenta veter. Poetar. Latinor. *Lond.* 1713, *fol.* Tomo II, p. 1267.

* Est liber vltimus *eius* Libror. de Re rustica.

Ioh. Conr. SCHWARZII Schediasma de illustrando poliendoque PALLADIO, Rei rusticae Scriptore, *Coburgi*, 4.

§. VI.

IVLIVS OBSEQVENS.

Iulii OBSEQVENTIS Prodigiorum Liber imperfectus.

v. vna cum PLINII Epistolis et Panegyrico, *Venet. ap. Aldum*, 1508, 8. et *ibid.* 1518, 8. et cum Opusculo de Viris illustrib. Vrb. Romae, sub PLINII nomine edit. *Argent.* 1521, 4.

—— Quae supersunt ex Libro de Prodigiis, cum Animaduersionibus *Ioh.* SCHEFFERI, et Supplementis *Conr.* LYCOSTHENIS, curante *Franc.* OVDENDORPIO, *Lugd. Bat. ap. Sam. Luchtmans*, 1720, 8. *maj.*

Cph. Aug. HEVMANNI Emendationes quaedam in *Iulium* OBSEQVENTEM.

Exhibentur occasione Recensionis *Oudendorpianae* Editionis in Act. Eruditor. 1721, pag. 118, seq.

T. Æ. W. S. Aduersaria critica in *Iul.* OBSEQVENTIS Librum de prodigiis.

v. in Miscell. Obseruatt. in Auctores, Vol. VIII, Tom. II, p. 261.

§. VII.

Q. SERENVS SAMMONICVS.

Q. SERENI *Sammonici* de Medicina Praecepta saluberrima.

v. inter *Henr.* STEPHANI Medicae Artis Principes, 1567, *fol.* et inter *P.* PITHOEI Epigrammata vetera, p. 270, *Lugd.* 1596, 8. et inter Scriptor. de Materia medica, ed. ab *Andr.* RIVINO, *Lips.* 1654, 8. et in MAITTAIRII Corpore Poëtar. Latin. *Lond.* 1713, *fol.* Tom. II, p. 1592.

—— Eadem, cum Notis integris *Ioh.* CAESARII, *Geo.* PICTORII, *Villingani*, *Casp.* WOLFII, *Rob.* CONSTANTINI, *Rob.* KEVCHENII, et selectis *aliorum.* Accedunt Notae *Petri* BVRMANNI.

v. inter *Petri* BVRMANNI Poetas Latin. minor. *Leidae*, 1731, 4. Tomo II, p. 185.

§. VIII.

§. VIII.

TERENTIANVS MAVRVS.

TERENTIANI, *Mauri*, Niliacae Syenes Praesidis, de Litteris, Syllabis, Pedibus et Metris, Tractatus insignis, suspiciendus antiquitate etiam reuerenda, *Nic.* BRISSAEO Commentatore et Emendatore, *Paris. ap. Sim. Colinaeum*, 1531, 4.

— de Litteris, Syllabis, Pedibus et Metris; *Marii* VICTORINI, Grammatici et Rhetoris, de Orthographia et ratione carminum Libri IV, *ex offic. Sanctandreana*, 1584, 8.

— Iidem.

v. inter *Heliae* PVTSCHII Grammaticae Latinae Auctores antiqu. *Hanov.* 1605, 4. p. 2383, seqq.

— Iidem.

v. in Corpore Poëtar. Latinor. *Aur. Allobr.* 1640, 4. Tomo II, p. 867, seq.

— Iidem.

v. in Corpore Poëtar. Latinor. a *Mich.* MAITTAIRE ed. *Lond.* 1713, *fol.* T. II, p. 1247, seq.

Rich. DAWES Emendationes selectae in TERENTIANVM *Maurum.*

v. in *Eiusd.* Miscellan. Critic. *Cantabr.* 1745, 8. p. 1-32.

§. IX.

CENSORINVS.

CENSORINVS de Die natali.

v. vna cum Tabula CEBETIS, LVCIANI Dialogo, EPICTETI Enchiridio, et PLVTARCHO de Inuidia, *Bonon. per Bened. Hectorem*, 1497, *fol.*

CENSORINVS de Die natali. *Henr.* LINDENBROGIVS recensuit, et Notis, iterata hac Editione passim adauctis, illustrauit, *Lugd. Bat. ex offic. Ioh. Maire*, 1642, 8.

Adiiciuntur huic Editioni seorsim variae Lectiones et Fragmentum *incerti Scriptoris*, antea CENSORINO tributum, et cum *eius* de die natali libro continenter impressum, nunc ab *eodem* separatum, correctiusque, et aliquot Capitibus auctius, editum a *Lud.* CARRIONE.

CENSORINI Liber de Die natali, cum perpetuo Commentario *Henr.* LINDENBROGII, nec non Notarum Spicilegio, collecto ex SCALIGERI, MEVRSII, SALMASII, BARTHII, *aliorum*que Scriptis, vt et LVCILII Satyrarum, quae supersunt, Reliquiae, cum Notis et Animaduersionibus *Franc.* DOVZAE. Ex recensione *Sigeb.* HAVERCAMPI, *Lugd. Bat. ap. Gerard. Potuliet*, 1743, 8. *maj.*

* * *

Fragmentum CENSORINO adscriptum, ex Editione *Lud.* CARRIONIS, additis *Pet. Ioh.* NVNNESII emendationibus.

v. ad calcem Obseruationum humanar. *Andr.* SCHOTTI, *Hanov.* 1615, 4.

— Idem.

v. cum CENSORINO LINDENBROGII, 1642, 8. vid. supra.

— Idem, cum Notis.

v. cum CENSORINO ex recens. HAVERCAMPI.

Fragmentum de Metris, CENSORINO adscriptum.

v. inter *Hel.* PVTSCHII Auctores Grammaticae Latinae antiqu. *Hanov.* 1605, 4. pag. 2715.

Vocabula CENSORINO peculiaria.

v. in *Iac.* MOSANTI, *Briosii*, Epistolis, *Cadomi*, 1670, 8. p. 229. et in FABRICII Biblioth. Lat. Tomo II, p. 74, seq.

§. X.

T. CALPVRNIVS, *Siculus*.

T. CALPHVRNII, *Siculi*, Bucolicon.

v. vna cum *Ioh. Iov.* PONTANI Poëmatibus, *Venet. in aed. Aldi*, 1518, 8. p. 145, seq. et cum GRATIO, OVIDII Halieutico, et NEMESIANO, *Venet. ap. Paul. Manut.* 1534, 8. et cum DARETE *Phrygio*, Antv. *ap. Ioach. Trognaesium*, 1608, 8. p. 229, seq. et in Corpore Poëtar. Latinor. *Aur. Allobr.* 1640, 4. Tomo II, pag. 498. et in MAITTAIRII Corpore Poët. Lat. *Lond.* 1713, *fol.* Tom. II, p. 1274, seq.

—— Idem, cum Notis integris *Rob.* TITII, *Hug.* MARTELLI, *Casp.* BARTHII, *Iani* VLITII, et Commentario *Diomedis* GVIDALOTTI, et *B.* ASCENSII, quibus nunc primum accedunt *Gerardi* KEMPHERI Obseruationes in tres priores CALPVRNII Eclogas.

v. inter Rei Venaticae Scriptor. et Bucolicos antiqu. *Lugd. Bat.* 1728, 4. p. 425, seq.

—— Idem, cum iisdem et *Petri* BVRMANNI Notis.

v. inter *P.* BVRMANNI Poëtas Latinos minor. *Leidae*, 1731, 4. Tomo I, p. 539, sq.

§. XI.

M. AVREL. OLYMPIVS NEMESIANVS.

Aurelii NEMESIANI Eclogae IV.

v. cum *Ioh. Iov.* PONTANI Opp. poët. *Venet. in aed. Aldi*, 1518, 8. p. 159.

—— Eaedem, s. Bucolicon, et *eiusdem* Cynegeticon.

v. cum GRATIO et CALPVRNIO, *Venet. ap. Paul. Manut.* 1534, 8. et *Frf.* 1539, 8. et inter *P.* PITHOEI Epigrammata vetera, *Lugd.* 1596, 8. p. 304. cum DARETE *Phrygio*, *Antv.* 1608, 8. et *Duaci*, 1632, 8. in Corpore Poëtar. Latinor. *Genev.* 1640, 4. T. II, p. 509. in MAITTAIRII Corpore Poëtar. Latinor. *Lond.* 1713, *fol.* T. II, p. 1269.

—— Cynegeticon et Bucolicon, cum Notis integris *Rob.* TITII, *Hug.* MARTELLI, *Casp.* BARTHII, *Iani* VLITII, et Commentario *Diomedis* GVIDALOTTI et *B.* ASCENSII.

v. inter Rei Venat. Scriptores, *Lugd. Bat.* 1728, 4. p. 215, seq.

—— Cynegeticon et Eclogae IV, cum iisdem, et *Petri* BVRMANNI Notis.

v. inter *P.* BVRMANNI Poëtas Latinos minor. *Leidae*, 1731, 4. Tom. I, pag. 319, seq.

§. XII.

SCRIPTORES HISTORIAE AVGVSTAE.

AELIVS SPARTIANVS, IVLIVS CAPITOLINVS, AELIVS LAMPRIDIVS, VVLCATIVS GALLICANVS, TREBELLIVS POLLIO, FLAVIVS VOPISCVS.

v. supra inter Collectiones Scriptor. historicor. Latinor. Cap. I. Sect. XII.

§. XIII.

CAELIVS AVRELIANVS.

CAELII AVRELIANI, *Siccensis*, Medici vetusti, Secta Methodici, de morbis acutis et chronicis Libri VIII, soli ex omnium Methodicorum Scriptis superstites. *Ioh. Conr.* AMMAN recensuit, emaculauit, Notulasque adiecit. Accedunt seorsim: *Theod. Ianss. ab.* ALMELOVEEN in CAELIVM AVRELIANVM Notae et Animaduersiones, tam propriae, quam, quas ex *doctor. viror.* Lucubrationibus hinc inde collegit, vt et *eiusdem* Lexicon *Caelianum*, cum Indicibus locupletissimis. Editio noua, *Amst. ex offic. Wetsteniana*, 1722, 4.

§. XIV.

EVTROPIVS.

EVTROPII de Gestis Romanorum Libri X, cum PAVLI *Diaconi* Libris VIII, ad EVTROPII Historiam additis.

v. vna cum SVETONIO et *Sex. Aurelio* VICTORE, *Venet. in aed. Aldi*, 1516, 8. et inter Scriptor. Histor. Rom. *Coloniae*, 1527, *fol.* p. 352.

—— Historia Romana, et PAVLI *Diaconi* de gestis Langobardorum Libri VI, *Bas. in offic. Frobeniana*, 1532, *fol.*

—— Historiae Romanae Libri X, integritati suae restituti.

v. inter Historiae Rom. Scriptores, *ap. Henr. Stephanum*, 1568, 8. Tomo IV, p. 1870, sq.

—— Breuiarium Historiae Romanae, integritati suae restitutum per *Eliam* VINETVM, cum Notis.

v. in SYLBVRGII Scriptor. Histor. Rom. *Frf.* 1588. *fol.* Tomo I, p. 555, seq.

—— Breuiarium Historiae Romanae, cum Graeca PAEANII Metaphrasi, et Notis, seorsim adiectis, *Frid.* SYLBVRGII.

v. inter SYLBVRGII Scriptores Histor. Rom. *Frf.* 1588, *fol.* Tom. III, p.

—— Idem.

v. inter Scriptor. Histor. Rom. *Aur. Allobr.* 1609, *fol.* Tom. I, pag. 642, seq. et inter BOXHORNII Scriptor. Histor. Aug. *Lugd. Bat.* 1632, 12. Part. I, Tom. II, p. 721.

—— Breuiarium Historiae Romanae ab vrbe condita ad annum eiusdem Vrbis MCXIX, cum Notulis *Tanaq.* FABRI, *Londini*, 1705, 12.

—— Breuiarium Historiae Romanae, Notis et Emendationibus illustrauit *Anna*, *Tanaquilli* FABRI Filia. In Vsum Delphini. Editio priore correctior, et emendatior, *Londini*, *impens. I. Curchill.* etc. 1716, 8. *maj.*

— Idem.

v. in Historiae Romanae Epitome, *Florent.* 1723, 8. Tomo II, p. 59, seq.

— Breuiarium Historiae Romanae, cum Metaphrasi Graeca PAEANII, et Notis integris *Eliae* VINETI, *Henr.* GLAREANI, *Tanaq.* et *Annae* FABRI, *Thomae* HEARNII, item Selectis *Frid.* SYLBVRGII, et *Cph.* CELLARII. Accedunt *Sexti* RVFI Breuiarium, cum Notis integris *Cph.* CELLARII, et *Messala* CORVINVS de progenie Augusti, vt et *Anonymi* Oratio funebris in Constantinum Iuniorem. Ex MSS. Bibl. Lugd. Bat. recensuit *Sigeb.* HAVERCAMPVS, qui et *suas* et *Cph. Aug.* HEVMANNI Notas adiecit. Cum Indicibus copiosissimis, *Lugd. Bat. ap. Ioh. Arn. Langerak*, 1739, 8. *maj.*

§. XV.

Q. RHEMNIVS FANNIVS PALAEMON.

(Hic Auctor, quis fuerit, et quibus temporibus vixerit, ignorari dicit *El.* VINETVS in Praefat. ad eundem, *Paris.* 1565, 8. Sed STVBELII Indiculus Auctor. Veter. Latinor. FABRI Thesauro ed. nouiss. praemissus, huc collocat.)

Q. Rhemnii Fannii PALAEMONIS Carmen de Ponderibus et Mensuris.

v. sub PRISCIANI nomine in PRISCIANI Opp. *Venet. impensis Marci de Comitibus*, 1476, *fol.* et *ibid. impens. Ioh. de Colonia*, 1476, *fol.* et sub RHEMNII FANNII nomine in PRISCIANI Opp. *Coloniae*, 1528, *fol.* p. 342.

Remi Fauini, s. vt quidam volunt, *Rhemnii Fannii* PALAEMONIS Carmen de ponderibus et mensuris, cum Notis *Eliae* VINETI.

v. cum PRISCIANI, BEDAE, et VOLVSII Libellis de nummis, ponder. et mensur. *Paris.* 1565, 8. et inter *Henr.* STEPHANI Medicae Artis Principes, 1567, *fol.* Tom. I, pag. 432. et adiectum est *Lucae* PAETI Libro de Ponder. et Mensur. *Venet.* 1573, *fol.* p. 90. et exst. inter *Petri* PITHOEI Epigrammata vetera, *Lugd.* 1596, 8. p. 527.

— Idem, cum Notis *Eliae* VINETI.

v. in GRAEVII Thesauro Antiquit. Roman. Tomo XI, p. 1693, seq. et in MAITTAIRII Corpore Poëtar. Tom. II, p. 1608. et sub PRISCIANI nomine inter Scriptor. de materia medica ab *Andr.* RIVINO ed. *Lips.* 1654, 8.

— Idem, cum Notis *Ioh.* CAESARII, *Eliae* VINETI, *Rob.* CONSTANTINI, et *Petri* BVRMANNI.

v. inter *P.* BVRMANNI Poëtas Latin. minor. *Leidae*, 1731, 4. Tom. II, p. 396, sq.

— Ars Grammatica.

v. inter PVTSCHII Grammaticos antiquos, *Hanov.* 1605, 4. pag. 1366.

§. XVI.

L. AMPELIVS.

(Auctor incertae aetatis, iuxta FABRIC. in Biblioth. Lat. Tom. I, p. 473. sed a STVBELIO, in laudato Auctor. veter. Catalogo, huc collocatus.)

Lucii AMPELII Liber memorialis, cum Emendationibus HEINSII, PERIZONII, *Car. Andr.* DVKERI.

v. ad

v. ad calcem FLORI, curante DVKERO, *Lugd. Bat.* 1722, 8.

Lucio AMPELIO *delle cose mirabili del mondo, particlarmente de' Romani, tradotto da Santi Conti* da ROCCA CONTRADA.

v. *colle Histoire Rom. di* L. A. FLORO, *tradotte dal medesimo*, Roma, 1672, 12.

§. XVII.

AELIVS DONATVS.

Aelii DONATI Ars, siue Editio prima de Litteris, Syllabis, Pedibus et Tonis; Editio secunda de partibus Orationis; Item de Barbarismo, Soloecismo, Metaplasmo, Schematibus et Tropis. Omnia ex editione Basileensi et BONGARSII Libris emaculata.

v. inter *Eliae* PVTSCHII Grammaticos vet. *Hanov.* 1605, 4. p. 1735, seq.

—— Cunabula Grammaticae Artis a BEDA restituta.

v. in Venerab. BEDAE Opp. *Colon.* 1688, *fol.* Tomo I, p. 1, seq.

*Est Liber DONATI de partibus Orationis per quaestiones et responsiones, cui ibid. pag. 14. subiungitur idem Liber, vti est a PVTSCHIO editus.

—— Scholia in TERENTIVM et VIRGILIVM, vid. supra sub istis Auctoribus.

* * *

SERGII, Grammatici, in primam et secundam DONATI Editionem Commentaria.

v. inter PVTSCHII Grammaticos veter. p. 1826.

SERVII MARII HONORATI in secundam DONATI Editionem Interpretatio.

v. ibid. p. 1779, seq.

M. Aurelii CASSIODORI Commentarius in DONATVM, s. de Oratione et octo partibus Orationis.

v. in GARETII Editione Opp. CASSIODORI, *Rotomagi*, 1679, *fol.* Tom. II, pag. 592.

§. XVIII.

IVLIVS FIRMICVS.

Iulius FIRMICVS de Natiuitatibus, *impressum Venetiis, per Symonem papiensem, dictum Biuilaqua*, 1497, *fol.*

* Editio omnium prima.

—— Astronomicorum Libri VIII integri et emendati, ex Scythicis oris ad nos nuper allati.

v. vna cum MANILIO, ARATO, *huiusque* Interpretibus etc. *Venet. ap. Aldum*, 1499, *fol.*

Remarques sur quelques endroits de Iulius FIRMICVS.

v. *dans la Bibliotheque Choisie, Tom. II*, p. 224.

§. XIX.

FAB. MARIVS VICTORINVS, *Afer.*

(Huius Auctoris Scripta theologici argumenti, scilicet: De SS. Trinitate Libros IV; De generatione verbi diuini; Hymnos de Homousio recipiendo; Carmen de septem Maccabaeis etc. consilio hic omisimus.)

Marii VICTORINI, Grammatici et Rhetoris, de Orthographia et Ratione Carminum Libri II, et SERVII MARII HONORATI de pedibus Versuum, Accentibus,

bus, et quantitate Syllabarum Libri II, *ap. Petr. Sanctandreanum*, 1584, 8.

—— Ars Grammatica, s. de Orthographia et ratione metrorum Libri IV.

v. inter *Hil.* PVTSCHII Grammaticos veter. *Hanov.* 1605, 4. p. 2450, seq.

—— Commentarii in CICERONIS Libros II de Inuentione.

v. supra inter Opera CICERONIS Rhetorica.

§. XX.

MAXIMVS VICTORINVS.

(Hunc praecedenti subiungere placuit, quia et fortasse idem est, teste FABRICIO, in Biblioth. Lat. T. III, p. 424. et aliquoties cum *eodem* iunctim editus.)

Maximi VICTORINI de Re grammatica Liber; De Carmine Heroico; De ratione Metrorum Commentarius.

v. inter PVTSCHII Grammaticos antiquos, p. 1938, seq.

§. XXI.

RVFVS FESTVS AVIENVS.

Rufi Festi AVIENI Opera, quae extant. *Petrus* MELIAN collegit ex Bibliotheca *D. Laur.* RAMIREZ de PRADO, *Madriti*, *ex offic. Franc. Martinez*, 1634, 4.

—— Descriptio orbis terrae; Ora Maritima; Fabulae XLII.

v. inter *P.* PITHOEI Epigrammata vetera p. 389. *Lugd.* 1596, 8. et in MAITTAIRII Corpore Poetar. Latinor. *Lond.* 1713, *fol. Tom. II, p.* 1325, *seq.*

—— Descriptio orbis terrae.

Adiecta est DARETI *Phrygio*, *Duaci*, 1632, 8.

—— Metaphrasis ARATI.

v. supra Lib. II. inter Auctor. Graecos, sub ARATO.

—— Metaphrasis Periegeseos DIONYSII *Alexandrini*.

v. ibid. sub DIONYSIO Periegete.

—— Ora Maritima.

v. inter *Ioh.* HVDSONI Geographos Graecos minor. Volumine IV.

AVIANI Aesopicarum Fabularum Liber a *Theod.* PVLMANNO, ex membranis in lucem editus, *Ant. ex offic. Plantiniana*, *ap. viduam et Ioh. Moretum*, 1596, 12.

Rufi Festi AVIENI Fabulae Aesopicae XLII, cum Notis *Isaaci Nic.* NEVELETI et cum fig.

v. vna cum Fabulis AESOPI per NEVELETVM edit. *Frf.* 1610, 8. *p.* 454, *seq.*

—— Eaedem.

v. in Corpore Poetar. *Aur. Allobr.* 1640, 4. *Tomo II, p.* 458, *seq.*

Flauii AVIANI Fabulae, cum Commentariis selectis ALBINI Scholiastae veteris, Notisque integris *Isaaci Nic.* NEVELETI et *Casp.* BARTHII. Quibus Animaduersiones suas adiecit *Henr.* CANNEGIETER. Accedit *eiusdem* Dissertatio de aetate et stilo *Flav.* AVIANI, *Amst. ap. Mart. Schagen*, 1731, 8. *maj.*

Las Fabulas de AVIENO.

v. *con la Vida y Fabulas del* ESOPO, *en la officina Plantiniana*, 1607, 12. *p.* 268, *seq.*

Animaduersiones in AVIENI descriptionem orbis, Phaenomena, Prognostica et Oram maritimam.

v. in

v. in Miscellan. Obseruatt. in Auctor. Vol. I, Tom. III, p. 373. Vol. V, T. I, p. 64. Vol. V, Tom. II, p. 164.

Notae in *Flauii* AVIANI Fabulas.

v. in Miscell. Obseruatt. in Auctor. Vol. IV, Tom. II, p. 293. Vol. V, T. I, p. 33. Voll. VII, Tom. II, p. 197. Vol. VIII, T. I, p. 1. T. II, p. 278.

Conr. IKENII Dissertatio ad locum *Festi* AVIENI in Descriptione orbis v. 418.

v. in IKENII Symbolis Litterar. Tom. II, Part. III, p. 569-584.

§. XXII.

PVBLIVS VICTOR.

P. VICTORIS de Regionibus Vrbis Romae Libellus.

v. vna cum *Pomponio* MELA, *ap. Aldum*, *1518*, *8.*

— Idem.

v. inter SYLBVRGII Scriptor. Histor. Aug. Tom. II, p. 611. *Frf. 1588*, *fol.*

— Idem, auctus et emendatus.

v. in *Onuphrii* PANVINII Commentar. de Republ. Rom. *Frf. 1597*, *fol. p. 115*, *seq.*

— Idem.

v. cum *Onuphrii* PANVINII, *Barth.* MARLIANI, et *Iani Iac.* BOISSARDI, Topographia Romae, *Frf. 1627*, *fol.* sub *Petri* VICTORIS nomine et in GRAEVII Thes. Antiqu. Rom. Tom. III, p. 37.

§. XXIII.

SEXTVS RVFVS, s. RVFVS FESTVS.

(Quae sub *huius* Auctoris nomine extant, Scripta, a VOSSIO de Hist. Lat. ad AVIENVM referuntur; Sed, aetatis rationes obstare, docuit FABRIC. in Bibl. Lat. T. I, p. 612. Non multum tamen ab AVIENI aetate abest, vnde commode eum huc collocari posse duximus.)

Sexti RVFI Breuiarium Rerum gestarum Populi Romani, cum *Frid.* SYLBVRGII variantibus Lectionibus.

v. inter SYLBVRGII Scriptores Histor. Rom. *Frf. 1588*, *fol. Tom. I. p. 548*, *seqq.*

— Idem, a *Petro* PITHOEO ex veteribus Exemplaribus restitutum.

v. inter PITHOEI Opp. *Parif. 1609*, *4. p. 311*, *seq.*

— Idem.

v. inter *I.* GRVTERI Scriptores Histor. August. *Hanov. 1611*, *fol. p. 1193.* in *M. Z.* BOXHORNII Scriptor. Histor. Aug. Part. I, Tom. II, p. 662. et in Histor. Rom. Epitome, *Florent. 1723*, *8. Tom. II*, *p. 5.*

— Idem. Accedit Libellus Prouinciarum Romanarum ex seculo, vt videtur, Theodosiano. *Cph.* CELLARIVS vtrumque recensuit, et Notis illustrauit. Cum Cod. MS. Biblioth. *Lugd. Bat.* contulit *Sigeb.* HAVERCAMPVS.

Accessit EVTROPII Breuiario per HAVERCAMPVM, ed. *Lugd. Bat. 1729*, *8.*

Ristretto delle Imprese fatte dal Popolo Romano di Festo RVFO.

v. vna cum FLORO, italice verso, *Romae*, *1672*, *12.*

Sexti RVFI de Regionibus vrbis Romae Liber.

v. in *Onuphrii* PANVINII Commentar. de Reb. Rom. *Frf. 1597*, *fol. p. 108.* et in GRAEVII Thesauro Antiqu. Rom. Tom. III, pag. 25.

§. XXIV.

AMMIANVS MARCELLINVS.

AMMIANI *Marcellini* Rerum gestarum Liber XIV-XXVI.

v. inter Scriptores Historiae Rom. ex recognitione ERASMI *Roterod. Coloniae, ap. Euchar. Ceruicornum*, 1527, *fol. pag.* 429, *seq.*

— Rerum gestarum Libri XVIII, a decimo quarto, ad trigesimum primum, nam XIII priores desiderantur. Liber XXXI, qui in exemplari *Frobeniano* non habetur, adiectus est ex Codice *Mariangeli* ACCVRSII, *Paris. ex offic. Rob. Stephani*, 1544, 8.

— Liber XIV-XXXI. Rerum gestarum.

v. inter Scriptor. Histor. Rom. *ap. Henr. Stephan.* 1568, 8. *Tomo IV, p.* 1409, inter SYLBVRGII Scriptor. Histor. Aug. *Frf.* 1588, *fol. Tom. II, p.* 304. inter Histor. Rom. Scriptores, *Aur. Allobr.* 1609, *fol. Tom. II, p.* 411. inter GRVTERI Scriptor. Histor. Aug. *Hanouiae* 1611, *fol. Tom. II, p.* 453.

— Quae exstant. *M. Z.* BOXHORNIVS recensuit, et Animaduersionibus illustrauit, *Lugd. Bat. ex offic. Ioh. Maire*, 1632, 12.

— Rerum gestarum Libri XVIII, ope MSS. Codicum emendati a *Fred.* LINDENBROGIO et *Henr. Hadrianoque* VALESIIS, cum *eorundem* Adnotationibus; Item Excerpta vetera de gestis Constantini et Regum Italiae. Omnia recognita a *Iac.* GRONOVIO, *Lugd. Bat. ap. Petr. van der Aa*, 1693, *fol.*

Marcelli DONATI Dilucidationes in AMMIANVM *Marcellinum.*

v. inter *Marcelli* DONATI Scholia in Historiae Rom. Scriptor. Latin. *Veronae*, 1656, 4. *p.* 561. *et* Tomo VI. Thesauri critici *Gruteriani.*

§. XXV.

FLAV. VEGETIVS RENATVS.

Flauii VEGETII *Renati* de Re militari Libri IV.

v. vna cum FRONTINO de Strategem. et AELIANO de instruend. aciebus, *Coloniae*, 1524, 8.

— Iidem Libri IV, ad antiquos Codices collati, cum figuris bellicis CXX.

v. vna cum FRONTINO, AELIANO, et MODESTO, *Paris.* 1553, *fol.*

— Iidem, recogniti, emendati, et Notis illustrati, a *Franc.* MODIO.

v. cum FRONTINO, AELIANO, et MODESTO, *Coloniae*, 1580, 8.

— Institutorum Rei militaris Libri V, cum *Godescalci* STEWECHII Commentario, figuris aeneis illustrato, et *Petri* SCRIVERII Animaduersionibus, recensitis, et auctis.

v. inter Scriptores Rei militaris, *Vesaliae*, 1680, 8.

Animaduersiones in *Flav.* VEGETIVM de Re militari.

v. in Miscell. Obseruat. Vol. VI, Tom. III, p. 549. Vol. VII, Tom. I, p. 138. T. II, p. 308. T. III, p. 341. Vol. VIII, T. II, p. 239. T. III, p. 313. Vol. IX, Tom. I, p. 74. T. II, p. 213. T. III, p. 397.

§. XXVI.

§. XXVI.

AVREL. THEODOS. MACROBIVS.

MACROBII de Somnio Scipionis, nec non de Saturnalibus Libri, summa diligentia suo nitori restituti, in quo plus, quam ter mille, errores corriguntur, Graecumque, quod in olim impressis deerat, fere omnibus locis reponitur, *Brixiae, per Angelum Britannicum, 1501, fol.*

In fronte hi leguntur Versus:

MACROBIVS *Lectoribus.*

Qui mutilus dudum et crebris erroribus auctus

MACROBIVS *nulli pene legendus eram,*

Taberii ac Pyladae cura magnoque labore

Nunc iterum mihimet redditus ecce legor.

MACROBII Interpretatio in Somnium Scipionis a CICERONE confictum; *Eiusdem* Saturnaliorum Libri VII, omnia *Nic.* ANGELIVS summa diligentia correxit, imprimique curauit, *Florentiae, opera et sumtu Phil. Iuntae, 1515, 8.*

MACROBII *Ambrosii Aurelii Theodosii* in Somnium Scipionis Libri II, Saturnaliorum Libri VII, ex variis ac vetustissimis Codicibus recogniti et aucti, *Lugduni, apud Seb. Gryphium, 1550, 8.*

Aurelii MACROBII *Ambrosii Theodosii*, Viri Consularis et illustris, in Somnium Scipionis Libri II, et Conuiuiorum Saturnalium Libri VII, *Parisiis, 1585, 8.*

Aur. Theodosii MACROBII Opera, *Ioh. Isacius* PONTANVS recensuit, et Saturnaliorum Libros MS. ope auxit, ordinauit, et Castigationes, siue Notas, adiecit, quibus accedunt *Ioh.* MEVRSII in eosdem breuiores Notae, *Lugd. Bat. ex offic. Plantiniana, ap. Franc. Raphelengium, 1597, 8.*

Aurel. Theodosii MACROBII Opera. Accedunt integrae *Isacii* PONTANI, *Ioh.* MEVRSII et *Iac.* GRONOVII Notae et Animaduersiones, cum Indice rerum et vocum locupletissimo, *Londini, typis M. C. et B. M. 1694, 8.*

Ambrosii MACROBII *Theodosii* de Differentiis et Societatibus Graeci Latinique verbi Libellus.

v. inter PVTSCHII Grammaticos antiquos, *Hanouiae, 1605, 4. p. 2727, seq.*

§. XXVII.

Q. AVRELIVS SYMMACHVS.

Q. *Aurelii* SYMMACHI Epistolarum ad diuersos Libri X. *Iac.* LECTIVS secunda cura recensuit, Notis, Emendationibus, Epistolis etiam, auxit. Additae sunt Notae *Franc.* IVRETI, cum Indice accuratissimo, *sumt. Hered. Eustathii Vignon, 1598, 8.*

—— Epistolarum Libri X, castigatissimi, cum Auctario; Duo Libelli S. AMBROSII ad Valentinianum Imp. *Eiusdem*que Epistola ad Eugenium. Cum Miscellaneorum Libris X, et Notis, nunc primum editis, *Franc.* IVRETI, *Paris. ex Typograph. Orrtana, 1604, 4.*

—— Epistolarum Libri X, cum Auctario, ex recensione et cum Notis *Gasp.* SCIOPPII, *Moguntiaci, impr. Ioh. Albinus, 1608, 4.*

—— Epistolarum Libri X, ex noua recensione *Ioh. Phil.* PAREI. Accedit *eiusdem* PAREI Calligraphia *Symmachiana*, Electa *Symmachiana*, et Lexicon *Symmachianum*, *Neap. Nemetum, exc. Henr. Starckius, 1617, 8.*

—— Epistolae ad AVSONIVM, cum Not. *El.* VINETI

Accesserunt AVSONII Opp. *Burdigalae* 1590, 4. *p.* 545, et *Paris.* 1730, 4. *T. I, p.* 40.

A. D. Dissertatio Epistolica de Vsu arenae externo in curandis quibusdam morbis, ad illustrandum locum SYMMACHI L. VIII, Epist. XLV, *Lips.* 1734, 4.

§. XXXVIII.

DECIMVS MAGNVS AVSONIVS.

N. I.

OPERA.

AVSONII, *Burdigalensis*, Opera omnia. Ad haec SYMMACHI et *Pontii* PAVLINI Litterae ad AVSONIVM scriptae; CICERONIS, SVLPICIAE, *aliorum*que quorundam veterum, carmina nonnulla. Cuncta ad varia vetera nouaque Exemplaria, hac secunda editione emendata, Commentariisque auctioribus illustrata, per *Eliam* VINETVM, *Ios.* SCALIGERVM, et *alios*. Adiunctum est Chronicon rerum Burdigalensium *Gabr.* LVRBAEI, *Burdigalae, ap. S. Millangium,* 1590, 4.

—— Opera.

v. in Corpore Poetar. Latinor. *Aur. Allobr.* 1640, 4. *Tom. II, p.* 613, *seq.*

—— Opera. *Iac.* TOLLIVS recensuit, et integris SCALIGERI, *Mariang.* ACCVRSII, FREHERI, SCRIVERII; Selectis VINETI, BARTHII, ACIDALII, GRONOVII, GRAEVII, *aliorum*que, Notis accuratissime digestis, nec non et *suis* Animaduersionibus illustrauit, *Amst. ap. Ioh. Blaev,* 1671, 8.

—— Opera.

v. in MAITTAIRII Corpore Poetar. Latinor. *Lond.* 1713, *fol. T. II, p.* 792, *sqq.*

—— Opera. Interpretatione et Notis illustrauit *Iulianus* FLORIDVS, in vsum Delphini. Recensuit, suppleuit, emendauit, Dissertationem de Vita et Scriptis AVSONII *suas*que Animaduersiones adiunxit *Ioh. Bapt.* SOVCHAY, Tomi II, *Parisiis, typis Iac. Guerin,* 1730, 4. *maj. Voll. II.*

N. II.

SCRIPTA SEORSIM EDITA.

D. *Magni* AVSONII Mosella, cum Commentario *Marqu.* FREHERI, in quo, praeter AVSONII, multa *Auctorum aliorum*, multa veteris Germaniae, illustrantur et explicantur, *Heidelb. typis Gotth. Voegelini,* 1619, *fol.*

—— De XII Caesaribus per SVETONIVM Scriptis Monosticha et Tetrasticha a Iulio Caesare vsque ad tempora sua.

Adiecta sunt SVETONIO, *Lugd.* 1537, 8. et *ibid.* 1548, *fol.* et inter Scriptor. Hist. Rom. *ap. Henr. Stephan.* 1568, 8. *T. IV*, in SYLBVRGII Scriptor. Histor. Aug. Tom.

Tom. II, p. 604, inter BOXHORNII Scriptor. Hist. Aug. *Lugd. Bat.* 1632, 12. *Parte II, p.* 534.

AVSONII Gratiarum Actio ad Gratianum Imperator. pro Consulatu.

v. cum Panegyricis Veter. *ap. Henr. Stephanum,* 1604. 12. *p.* 311.

—— Eadem, cum Notis *Eliae* VINETI et *Valentis* ACIDALII.

v. inter Panegyricos veter. *Paris.* 1655, 12. *Parte II, p.* 569. *seq.*

—— Eadem, cum Notis *Cph.* CELLARII.

v. inter Panegyr. veter. *Halae,* 1730, 8. *p.* 325.

—— Eadem, cum Notis et Italica Interpretatione *Laur.* PATAROL.

v. inter Panegyricos veteres a *Laur.* PATAROL, ed. *Venet.* 1708, 8. 1719, 8. et inter *Eiusd.* Opp. *Venet.* 1743, 4.

D. Magni AVSONII Idyllium de Ambiguitate Vitae, cum Metaphrasi Graeca *Fed.* IAMOTII.

v. inter Bucolica antiqua, 1569, 12. *et* 1900, 12.

—— Idem Eidyllion, Commentario *Henr.* VAGETII illustratum, *Hamb. typis Henr. Werneri,* 1637, 8.

—— Cupido Cruci adfixus, cum Notis *Ios.* SCALIGERI, *Eliae* VINETI, *Mariang.* ACCVRSII, et *Petri* SCRIVERII.

v. in BAVDII Amorib. a *Petro* SCRIVERIO, ed. *Lugd. Bat.* 1638, 12. *p.* 219, *seq.*

—— Cupido cruci adfixus, Eidyllion, cum Notis *Mariang.* ACCVRSII, *Eliae* VINETI, *Petri* SCRIVERII, et *Anonymi.* Accessere ad calcem *Ios.* SCALIGERI et *Gasp.* BARTHII Capita, quibus hoc Opusculum illustratur.

Accessit Peruigilio Veneris, *Hagae Com.* 1712, 8.

D. Magni AVSONII de claris Vrbibus Liber.

v. inter *Nath.* CHYTRAEI Hodoeporica, *Frf. ad Moen.* 1575, 8. *p.* 275. *seq.*

—— Cento Nuptialis.

v. supra, inter VIRGILII Centones.

Magni Dan. OMEISII Dissertatio, qua AVSONII Eidyllion de Viro bono philologicis ac philosophicis Obseruationibus illustratur, *Attd.* 1706, 4.

Reflexions du P. OVDIN *sur un endroit du Cupidon Crucifié d'* AVSONE: ambustas latera per inania cunas.

v. *Memoir. de Trevoux, Mars,* 1714, *p.* 496.

RAVION *des* VARENNES *Difficultez sur l'Explication du* P. OVDIN.

v. *Le Nouveau Recueil de Pieces fugitives de l'* Abbé ARCHIMBAVD, *T. II, p.* 70.

§. XXIX.
SEXT. AVRELIVS VICTOR.

Sexti Aurelii VICTORIS Historiae Romanae Breuiarium a Iano et Saturno vsque ad consulatum X Constantii Aug. et Iuliani Caes. III, nunquam antea editum; De Viris illustribus; De Caesaribus; De Vita et moribus Imperator. Romanor. Epitome, cum Castigationibus *Eliae* VINETI. Ex Bibliotheca *Andr.* SCHOTTI, *cuius* etiam Notae adiectae sunt, *Antv. ex offic. Plantiniana,* 1579, 8. *cum Iconibus ex numismatibus.*

—— Eadem, cum variantis Scripturae notatione.

v. inter SYLBVRGII Scriptores Histor. Rom. *Frf.* 1588, *fol. Tom. I, p.* 474, *seq.*

—— Eadem, *apud H. Commelinum,* 1596, 16.

—— Eadem.

v. inter Historiae Rom. Scriptores, *Aur. Allobr.* 1609, *fol. T. I, p.* 595, *seqq.*

—— Eadem, cum Notis *Iani* GRVTERI.

v. inter GRVTERI Scriptores Histor. Aug. *Hanov.* 1610, *fol.* Tom. II, p. 704, sq.

—— Eadem.

v. inter BOXHORNII Histor. Aug. Scriptores, *Lugd. Bat.* 1632, 12. *Part. I, Tom. II, p.* 1, *seq.*

—— Historiae Romanae Breuiarium, illustratum *Andr.* SCHOTTI, *Dominici* MACHANEI, *Iani* GRVTERI, et *Annae, Tanaquilli* FABRI filiae, Commentariis integris, vt et Caesarum et Augustorum, Virorumque illustrium iconibus ex nummis veteribus expressis. Contextum recensuit, Commentarios suis locis disposuit, et Indices copiosissimos adiecit, *Sam.* PITISCVS, *Traj. ad Rhen. ap. Franc. Halmam, 1696, 8. maj.*

* Praeter Commentatores, in hoc titulo nominatos, additi etiam sunt *Eliae* VINETI et *Merici* CASAVBONI Commentarii ad VICTORIS de Vita et Moribus Imperator. Rom. Excerpta.

—— Historiae Romanae Breuiarium.
v. in Historiae Rom. Epitomis, *Florent. 1723, 8. Tomo I, p. 301, seq.*

—— Historia Romana, cum Notis integris *Dominici* MACHANEI, *Eliae* VINETI, *Andr.* SCHOTTI, *Iani* GRVTERI, nec non excerptis *Frid,* SYLBVRGII, et *Annae,* FABRI filiae. Curante *Ioh.* ARNTZENIO, *Amst. ap. Ianssonio Waesbergios, 1733, 4. maj. cum fig.*

—— Liber de Viris illustribus vrbis Romae.
v. sub PLINII Nomine cum *Eiusd.* Epistolis et Panegyrico, *Venet. ap. Aldum, 1508, 8.* et *1518, 8.*

—— Idem, sub PLINII nomine; SVETONII *Tranquilli* de claris Grammaticis et Rhetoribus; *Iulii* OBSEQVENTIS Prodigiorum Liber, *Argent. ex aedibus Hulder. Morhardi, 1521, 4.*

—— Idem.
Accessit *Cornelio* NEPOTI, ed. a *Nath.* CHYTRAEO, *Bardi Pomeraniae, 1590, 8.*

—— Idem, cum Notis *Andr.* SCHOTTI.
v. cum Opp. *Cornelii* NEPOTIS, ab *Andr.* SCHOTTO ed. *Frf. 1609, fol.*

—— Idem.
v. vna cum EVTROPII Breuiario Histor. Rom. *Lond. 1705, 16.*

—— Epitome, s. de Vita et Moribus Imperatorum Roman. Excerpta, a Caesare Augusto vsque ad Theodosium Imp.
v. vna cum SVETONIO, EVTROPIO, et PAVLO *Diacono,* Venet. *in aed. Aldi, 1516, 8. p. 181,* et inter Scriptor. Histor. Rom. ex recognit. ERASMI *Roterod.* Coloniae, *1527, fol. p. 334,* et inter Scriptor. Histor. Rom. *ap. Henr. Stephanum, 1568, 8. Tomo II, p. 1187.*

§. XXX.
CLAVDIVS CLAVDIANVS.

Cl. CLAVDIANI Opera quam diligentissime castigata, *Venetiis, in aedib. Aldi et Andr. Asulani, Mense Martio, 1523, 8.*

—— Opera, *Lugd. ap. Ant. Gryphium, 1589, 12.*

—— Opera, *Theod.* PVLMANNI diligentia et fide summa e vetustis Codicibus restituta, vna cum *M. Ant.* DEL-RIO Notis, *Antv. ex offic. Plantiniana, ap. viduam, et Ioh. Moretum, 1596, 12.*

—— Quae exstant, *Casp.* BARTHIVS recensuit, et Animaduersionum Librum adiecit, *Hanouiae, in bibliop. Willieriano, 1612, 8.*

—— Quae extant, *Theod.* PVLMANNI diligentia, e vetustis Codicibus restituta, vna cum *M. Ant.* DEL-RIO Notis, *Antv. ap. Hieron. Verdussium, 1617, 12.*

—— Eadem, ex optimorum Codicum fide, *Amst. ap. Guil. Blaeuw, 1630, 16.*

—— Eadem.
v. in Corpore Poetar. Latinor. *Aur. Allobr. 1640, 4. T. II, p. 514.* et in MAITTAIRII Corpore Poetar. Latinor. *Lond. 1713, fol. Tom. II, p. 1343, seqq.*

Le

Le Opere di Cl. CLAVDIANO, *tradotti dal Sign.* Niccola BERENGANI, *Nobile Veneto.*

v. in Corpore Poetar. Latinor. cum Versione Italica, *Mediolani, 1731, seq. 4. Tom. XI, XII, XIII.*

Cl. CLAVDIANVS de Raptu Proserpinae, cum Commentario *Iani* PARHASII, *Paris. per Ioh. Gourmontium, 1517, 4.*

— Libri de Raptu Proserpinae, cum Commentariis *Nic.* BIFFII, *Mediolani, ex typogr. Ludov. Montiae, 1684, fol.*

Cl. CLAVDIANI Panegyrici.

v. vna cum PLINII Epistolis et Panegyrico, *ap. Henr. Stephanum, 1591, 12. et 1604, 12.*

— Panegyricus in quartum Honorii Aug. Consulatum, Dissertatione publica illustratus a *Ioh. Casp.* KHVNIO, *Argent. 1705, 4.*

§. XXXI.

MARCELLVS *Empiricus.*

MARCELLI de Medicamentis Liber.

v. inter Medicae Artis principes, *ap. Henr. Stephanum, 1567, fol. T. II, p. 239, seq.*

— seu potius VINDICIANI, Carmen de Medicina.

v. inter *P.* PITHOEI Epigrammata Vetera, *Lugd. 1596, 8. p. 386,* et inter veter. quorund. Scriptorum Libros de Materia et re medica ab *Andr.* RIVINO ed. *Lips. 1654, 8.* et in FABRICII Biblioth. Gr. Tom. XIII, p. 446, et in MAITTAIRII Corpore Poëtar. Latin. T. II, p. 1600.

— Idem, cum Notis *P.* PITHOEI, *C.* BARTHII, et *P.* BVRMANNI.

v. inter *P.* BVRMANNI Poetas Latin. minor. *Leidae, 1731, 4. Tom. II, p. 389.*

§. XXXII.

THEODOR. PRISCIANVS.

THEODORI, Medici veteris, Diaeta.

v. inter veter. quorund. Scriptorum Libros de materia et re medica ab *Andr.* RIVINO ed. *Lips. 1654, 8.*

(*) FABRICIVS in Biblioth. Lat. Lib. IV, cap. 12. p. 867. non dubitat hanc Diaetam, cum REINESIO, p. 510. var. Lect. ad THEODORVM *Priscianum* referre.

§. XXXIII.

SVLPICIVS SEVERVS.

Opera *Eius* in Catalogo Patrum Latinorum indicabuntur.

§. XXXIV.

CL. RVTILIVS NVMATIANVS.

Cl. RVTILII *Numatiani* Itinerarium.

v. in *Nath.* CHYTRAEI Hodoeporicis, *Frf. ad Moen. 1575, 8. p. 14, seq.*

— Idem, cum variantibus Lectionibus.

v. vna cum AETHICI Cosmographia et ANTONINI Itinerario, *Bas. 1575, 12.*

— Idem.

—— Idem.

v. inter *Petri* PITHOEI Epigrammata Vetera, *Lugd.* 1596, 8. *p.* 475, et in *Onuphrii* PANVINII de Republica Rom. Commentariis, *Frf.* 1597, *fol. p.* 128, *seq.*

—— Idem, integris *Iof.* SIMLERI, *Iof.* CASTALIONIS, *P.* PITHOEI, *Theod.* SITZMANNI, *C.* BARTHII, *I. G.* GRAEVII, *aliorumque*, Animaduerfionibus illuftratum. Ex Mufeo *Theod. Ianffon. ab* ALMELOVEEN, *Amft. ap. Ioh. Wolters*, 1687, 12.

—— Idem.

v. in MAITTAIRII Corpore Poetar. Latinor. *Lond.* 1713, *fol. Tomo II, p.* 1410, *fq.*

—— Idem, cum Notis *Iof.* SIMLERI, *Iof.* CASTALIONIS, *Theod.* SITZMANNI, *Cafp.* BARTHII, et *Petri* BVRMANNI.

v. inter *P.* BVRMANNI Poetas Latin. minor. *Leidae*, 1731, 4. *Tomo II, p.* 3, *feq.*

Animaduerfiones in RVTILII Itinerarium.

v. in Mifcell. Obferuatt. in Auctor. Vol. III, Tom. III, p. 363.

§. XXXV.

SERVIVS MARIVS HONORATVS.

SERVII Commentarii in VIRGILIVM.

v. fupra Articulum VIRGILIVS.

SERVII *Marii Honorati* in Secundam DONATI Editionem Interpretatio.

v. inter PVTSCHII Grammaticos veteres, *Hanouiae*, 1605, 4. *p.* 1779, *feq.*

—— de quantitate Syllabarum Libellus.

v. vna cum *Mario* VICTORINO de Orthographia, *ap. Petr. Sanctandreanum*, 1584, 8. *p.* 250, *feq.*

—— Idem, ex MSS. BONGARSII emendatus.

v. inter PVTSCHII Grammaticos, p. 1779.

—— de Pedibus Verfuum et Accentibus Libellus.

v. vna cum *Mario* VICTORINO de Orthographia, 1584, 8. p. 241.

—— Idem, ex MSS. BONGARSII auctus et reftitutus.

v. inter Grammaticos PVTSCHII, p. 1815, feq.

§. XXXVI.

PAVLVS OROSIVS.

Pauli OROSII Hiftoriarum Libri VII, *Venetiis*, *opera et impenfis Octauiani Scoti*, 1483, *fol.*

Leguntur ad calcem hi verfus:

Vt ipfe titulus margine in primo docet,
OROSIO *nomen mihi eft.*
Librarium quicquid erroris fuit.
Exemit Aeneas mihi.
Quod fi fitum orbis: fique noftra ad tempora.
Ab orbis ipfa origine.
Quisquam tumultus: bellaque: et caedes velit.
Cladesque noffe: me legat.

—— Hiftoriarum aduerfus Paganos Libri VII, nunc demum ab innumeris mendorum monftris vindicati, ad multorumque veterum Exemplarium fidem fedulo reftituti, *Coloniae, per Eucharium Ceruicornum*, 1526, *fol.*

* Curauit hanc Editionem, et cum MStis contulit OROSIVM, fuadente *Godefr.* HITTORPIO, *Gerardus* BOLSVINGE, *Recke-*

Reckelinchusensis, qui in Dedicatione fatetur, se tribus potissimum vetustissimis Exemplaribus scriptis adiutum fuisse, quorum vnum, notis vix legibilibus descriptum, Bibliotheca maioris Ecclesiae Coloniens. suppeditauerit.

—— Historiarum aduersus Paganos Libri VII, vetustorum librorum auxilio a mendis vindicati, et annotationibus ex vtriusque linguae Historicis illustrati, opera et studio *Franc.* FABRICII, *Marcodurani*, quibus nunc accessit *eiusdem* OROSII Apologeticus contra PELAGIVM, de arbitrii libertate, *Coloniae, ap. Maternum Cholinum*, 1574, 8.

—— Historiarum Libri VII, et de arbitrii libertate.

v. in Bibliotheca Patrum Lugdunensi, 1677, *fol.* Tomo VI, p. 377, seq.

—— Aduersus Paganos Historiarum Libri VII, vt et Apologeticus contra PELAGIVM, de arbitrii libertate. Ad fidem MSS. et praesertim Cod. Longob. antiquiss. Bibliothecae Florentinae Medicae S. Laurentii, adiectis integris Notis *Franc.* FABRICII, *Marcodurani*, et *Lud.* LAVTII recensuit, *suis*que Animaduersionibus Nummisque antiquis plurimis illustrauit *Sigeb.* HAVERCAMPVS, *Lugd. Bat. ap. Gerard. Potuliet*, 1738, 4. *maj.*

§. XXXVII.
MARTIANVS CAPELLA.

Martiani CAPELLAE Opus de Nuptiis Philologiae et Mercurii, et de septem Artibus liberalibus Libri, *Mutinae, per Dionys. Berthocum*, 1500, *fol.*

—— Satyricon, in quo de Nuptiis Philologiae et Mercurii Libri II, et de septem Artibus liberalibus Libri singulares. Omnes et emendati, et Notis *Hug.* GROTII illustrati, *Lugd. Bat. ex offic. Plantiniana ap. Cph. Raphelengium*, 1599, 8.

—— De Nuptiis Philologiae et Mercurii Libri IX.

v. in MAITTAIRII Corpore Poëtar. Latinor. *Lond.* 1713, *fol.* Tom. II, pag. 1442, seq.

—— De Nuptiis Philologiae et Mercurii Liber IX, de Musica, cum Notis *Marci* MEIBOMII.

v. inter MEIBOMII antiquae Musicae Auctores, *Amst.* 1652, 4. Tomo II, p. 165, sq.

§. XXXVIII.
PLINIVS VALERIANVS.

§. XXXIX.
PANEGYRICI VETERES.

(Hosce Auctores huc collocando sequimur Indiculum Auctor. Latinor. praemissum nouissimae Editioni Thesauri *Fabriani*, a celeberr. GESNERO curatae; Panegyricos iunctim editos vide supra inter Collectiones.)

Sunt isti: CLAVDIVS MAMERTINVS, EVMENIVS, NAZARIVS, LATINVS DREPANIVS PACATVS, et alii *incerti*.

§. XL.

ANICIVS MANLIVS SEVERINVS BOETHIVS.

Anicii Manlii Seuerini BOETHII de Consolatione Philosophiae Libri V, cum Commentario *Thomae de* AQVINO. In fine legitur: Anitii Torquati Seuerini BOETII, *viri nominis celebritate commemorandi, textus de philosophie consolatione: cum editione commentaria beati Thome de* AQVINO *ordinis praedicator: Anthonii Kobergers ciuis inclyte Nurenbergensis vrbis industria fabrefactus finit feliciter. Anno a natiuitate Christi Millesimo. CCCCLXXXVI. in fol.*

*Iam obseruatum est a FABRICIO in Bibl. Lat. Tom. I, p. 645, hunc Commentarium THOMAE *Anglico* rectius tribui; GOLDASTVS vero in Notis ad *Annaei* BOETHII Librum de moribus, qui ext. inter Paraeneticos veteres, ed. *Insulae 1604, 4.* adfirmat pag. 245. suo iudicio, *Ioh.* GERSONIVM, Cancellarium Paris. Auctorem esse. In Vita tamen GERSONII praemissa *eiusd.* Opp. *Antv. 1706, fol.* hac de re nil reperitur, nisi quod GERSONIVS Tractatum de Consolatione Theologiae scripserit, qui et Operibus *eius* insertus est.

BOETII, viri celeberrimi, de consolatione Philosophiae Liber, cum optimo Commento beati THOMAE, *per Henricum Quentel in Colonia, 1493, 4.*

Anicii Manlii Seuerini BOETII de Consolatione Philosophiae Libri V. *Ioh.* BERNARTIVS recensuit et Commentario illustrauit, *Antv. ex offic. Plantiniana, ap. Ioh. Moretum, 1607, 8.*

Anicii Manlii Torquati Seuerini BOETHII de Consolatione Philosophiae Libri V, nunc denuo variis Lectionibus et Notis illustrati a *Theodoro* SITZMANNO, quibus subiunctus *Theod.* PVLMANNI de metris *Boethianis* Libellus, *Hanov. typis Wechelianis, ap. Claud. Marnium et hered. Ioh. Aubrii, 1607, 8.*

A. Manlii Seuerini BOETHII Carmina ex *eius* Libris de consolatione Philosophiae.

v. in MAITTAIRII Corpore Poëtar. Latinor. *Lond. 1713, fol.* T. II, p. 1449, sqq.

— Carmina, quae leguntur in *eius* Libris de consolatione Philosophiae, ex tribus MStis Codd. Academiae Helmstad. et exemplaribus quatuor impressis, castigata.

v. in *Polycarpi* LEYSERI Historia Poëtar. medii aeui, *Halae Magd. 1721, 8.* p. 105, sq.

BOECE *de Consolacion, traduit en vers François*, sine indicio anni et loci, fol.

*Editio antiqua. Ad calcem manu adscripta, haec leguntur: *Cy finist* BOECE *de Consolacion et appertient a* Iacob BVGNIET, *le quel la intitulé et mis en chapitres en l'an mil quatre cens ottante et ung.* Adiecta etiam est: *Histoire de Melibée et de sa femme Prudence, de qua in Prologo dicitur, quod a* BOETHIO *composita sit.*

Seuerini BOETII Consolatio Philosophiae, *verteutschet mit kurtzen Anmerckungen*, [*durch* Chr. KNORR von ROSENROTH,] *andere Auflage*, Lüneburg, *bey Ioh. Geo. Lippern, 1697, 8.*

Anicii Manlii Torquati Seuerini BOETHII *V Bücher* de Consolatione Philosophiae, *aus dem Lateinischen ins Teutsche übersetzt durch* Ioh. Iust. FAHSIVM, Goslar, *Ioh. Chr. Koenig, 1724, 8.*

D. Seuerini BOETII Arithmetica, duobus discreta Libris, adiecto Commentario, mysticam numerorum applicationem perstringente, [Auctore *Girardo* RVFFO,] *Paris. exc. Sim. Colinaeus, 1521, fol.*

BOETHII Musicae Libri IV Caput III, cum vetusto MS. *Ioh.* SELDENI collatum, additis variis Lectionibus.

v. in

v. in MEIBOMII antiquae Musicae Auctoribus, Tomo II, ante Isagogen ALYPII.

— In PORPHYRII Isagogen.
v. supra Lib. II inter Auctor. Graecos, sub Artic. PORPHYRIVS.

— In Categorias ARISTOTELIS.

— In ARISTOTELEM de Interpretatione.

— Analyticorum ARISTOTELIS Interpretatio.

— Topicorum ARISTOTELIS Interpretatio.

— Elenchor. Sophisticor. Interpretatio.
Horum Scriptorum Editiones referuntur supra, Lib II, inter Auctor. veter. Graecos, sub ARISTOTELE.

— In Topica CICERONIS Libri VI.
v. supra, sub CICERONE.

Anitii Manlii Seuerini BOETII de differentiis topicis Libri IV, tres priores quidem non tam metaphrasi, quam Scholiis Graecis, *incerto auctore;* quartus vero Latine saltem, sed ex recognitione ad vetustas membranas. Ex Codd. MSS. Bibliothecae Augustanae sic primum editi a *Ioh.* WEGELINO, *Aug. Vindel. ap. Dav. Francum*, *1604*, *8*.

BOETIVS de disciplina Scholarium cum notabili commento, *Dauentriae, per Iac. de Breda*, *1490*, *4*.
*Libellus BOETHIO perperam adscriptus.

§. XLI.

FABIVS PLANCIADES FVLGENTIVS, *Grammaticus.*

Fabii Planciadae FVLGENTII Mythologiarum Libri III; Continentia *Virgiliana* et Libellus de prisco Sermone. Ex Libris MSS. emendauit et commentario perpetuo illustrauit *Thomas* MVNCKERVS.
v. inter MVNCKERI Mythographos Latinos, *Amst. 1681*, *8*. Tomo II, p. 1, seqq.

— Eadem, cum Notis *Thomae* MVNCKERI, et *Augustini van* STAVEREN.
v. inter Auctores Mythographos Latinos, ab *Aug. van* STAVEREN ed. *Lugd. Bat.* *1742*, *4*.

Fabii FVLGENTII *Placiadae*, Episcopi, Mythologiarum Libri III, cum Scholiis paraphrasticis PHILOMVSI, i. e. *Iac.* LOCHERI, *Aug. Vindel. expensis Ioh. Grünerii, Vlmani, in offic. Sigism. Grymm, Medici, atque Marci Wirsung*, *1521*, *fol.*

— Mythologiarum Libri III, et PALAEPHATVS de non credendis Fabulis, *Phil.* PHASIANINO interprete, *Bas. exc. Henr. Petrus*, *1536*, *8*.

FVLGENTII *Placiadae* Libellus de prisco Sermone, repurgatus ab *Hadr.* IVNIO.
Additus est *Nonio* MARCELLO de proprietate Sermonum, *Antv. 1565*, *8*.

— Idem, additis variantibus Lectionibus.
v. inter *Dionys.* GOTHOFREDI Auctores Latinae Linguae, *Geneuae*, *1602*, *4*. p. 802, et 1921.

Iac. HASE Dissertatio in HESIODI Fragmentum a FVLGENTIO Lib. III, c. I, relictum.
v. *dans l' Hist. critique de la Republ. des Lettres, T. X, p. 196.*

§. XLII.

PRISCIANVS, *Grammaticus.*

PRISCIANI, Grammatici, Caesariensis, Opera, *Venetiis, impensis Ioh. de Colonia, sociique eius, Ioh. Mathen de Gherretzem*, *1476*, *fol.*

— Opera, *Venetiis, impensis Marci de Comitibus, sociique eius, Girardi Alexandrini, 1476, fol.*

— Libri omnes, de octo partibus orationis XVI, deque constructione earundem II, de XII primis Aeneidos Libror. Carminibus; De accentibus tam nominum, quam verborum; De ponderibus et mensuris; De praeexercitamentis Rhetoricae ex HERMOGENE; De versibus comicis; RVFINI de metris comicis, et oratoriis numeris, *Coloniae, exc. Eucharius Ceruicornus, 1528, fol.*

— Quae exstant, omnia, emendata, et ex MSS. Codicibus passim restituta ab *Helia* PVTSCHIO.

v. inter PVTSCHII Grammaticae Latinae Auctores antiquos, *Hanov. 1605, 4.*

— De Praeexercitamentis Rhetoricae ex HERMOGENE, Liber.

v. inter PITHOEI Rhetores Latinos, *Paris. 1599, 4.* p. 322, seq.

*Ex PITHOEI editione hunc libellum deinde PVTSCHIVS Grammaticis antiquis inseruit.

— Liber de figuris et nominibus Numerorum, cum Notis *Eliae* VINETI.

v. vna cum *Rhemnii* FANNII, BEDAE, et VOLVSII, Libellis de nummis, ponderibus et mensuris, *Paris. 1565, 8.* et in GRAEVII Thes. Antiqu. Rom. Tom. XI, p. 1680.

§. XLIII.

EVTYCHES, *Grammaticus*, PRISCIANI Discipulus.

EVTYCHIS, Grammatici, de discernendis coniugationibus Libri II, ex scripti Codicis Lectionibus aucti et emendati.

v. inter PVTSCHII Grammaticae Latinae Auctores, *Hanouiae, 1605, 4.* p. 2143, seq.

§. XLIV.

IORNANDES, *Historicus.*

Huius Scripta alibi, suo loco, referuntur.

§. XLV.

M. AVRELIVS CASSIODORVS.

Magni Aurelii CASSIODORI, Senatoris V. C. Variarum Libri XII; De Anima Liber I; De institutione diuinarum Scripturarum Libri II; De Orthographia Lib. I; De septem Disciplinis; Computus Paschalis; Chronicon ad Theodericum Regem; IORDANI, *Episcopi Rauennat.* de origine actisque Getarum Liber I; Edictum Theoderici, Regis Italiae; ENNODII, *Ticinensis Episcopi*, Panegyricus Theoderico dictus; *C. Sollii Apollinaris* SIDONII, *Auernor. Episcopi*, de Theoderico Rege Epistola. Ex quibus quaedam nunc primum eduntur, caetera ad fidem veterum exemplarium diligenter emendata sunt. Accedunt *Gul.* FORNERII Notae in Libros Variarum, *Paris. ap. Sebast. Niuellium, 1589, fol.*

— Opera

— Opera omnia, in duos Tomos distributa, ad fidem MSS. Codd. emendata et aucta, Notis et Obseruationibus illustrata, cum Indicibus locupletissimis, quibus praemittitur *illius* Vita, quae nunc primum in lucem prodit, cum Dissertatione de *eius* Monachatu. Opera et studio *Ioh.* GARETII, Ord. S. Benedicti e Congreg. S. Mauri, *Rotomagi, impens. Ludov. Billaine et Anton. Dezallier, 1679, fol.*

— Variarum Libri XII, et Chronicon ad Theodericum Regem; IORDANI de origine actibusque Getarum Lib. I, ENNODII Panegyricus ad Theodericum; *G.* FORNERII Notae in Libros Variarum. His de nouo accesserunt: *Franc.* MODII Argumenta, s. Summaria, singulis Epistolis praefixa; Perpetuae ad marginem Notae ac variae Lectiones; *Petri* BROSSEI in CASSIODORVM Animaduersiones; Gnomologia *Cassiodorana*, *Lugd. ap. Iac. Chouet, 1595, 8.*

— Variarum Libri VI, Epistola 19, s. Formula Comitis Archiatrorum, cum Commentario *Ioh. Henr.* MEIBOMII, *Helmest. typis Henr. Mulleri, 1668, 4.*

— de Arte Grammatica, ad DONATI mentem fragmentum, ex Libro de Septem disciplinis.

v. inter PVTSCHII Grammaticos veteres, *Hanov. 1605, 4. p. 2322.*

— Rhetoricae Compendium.

v. inter PITHOEI antiquos Rhetores Latin. *Paris. 1599, 4. p. 323, seq.*

— de Orthographia Liber.

v. inter PVTSCHII Grammaticos, p. 2275 seq. et in CASSIODORI Opp. a *G.* FORNERIO edit. *Paris. 1589, fol. pag. 353;* et in iisdem a *I.* GARETIO edit. *Rotomagi, 1679, fol. Tom. II, p. 605.*

SECTIO IV.

SCRIPTORES LATINI VETERES INCERTAE AETATIS.

§. I.

AGRAETIVS s. AGROETIVS.

AGROETIVS de proprietate et differentia Sermonis Latini.

v. inter Grammaticor. veter. Libellos de propriet. et Different. sermon. Latini a *Geo.* FABRICIO ed. *Lips. 1569, 8. p. 47, seq.* et inter GOTHOFREDI Auct. Ling. Lat. *Geneuae, 1602, 4. p. 1346.*

— De Orthographia, proprietate et differentia Sermonis Libellus, recensitus ex MS. BONGARSII.

v. inter *Hel.* PVTSCHII Grammaticos antiqu. *Hanouiae, 1605, 4. p. 2266.*

§. II.

AQVILA *Romanus Rhetor.*

AQVILAE *Romani* de figuris Sententiarum et Elocutionis Liber.

v. inter *Franc.* PITHOEI antiquos Rhetores Latin. *Paris. 1599, 4. p. 13, seq.*

§. III.

ASPER *Iunior, Grammaticus.*

ASPERI iunioris, Grammatici, Ars, v. inter PVTSCHII Grammaticos antiquos, p. 1726.

§. IV.

CAESIVS BASSVS.

C. Caesii BASSI Fragmentum de metris, siue de pedum compositione ad Neronem Caesarem.

v. in *Ioh. Bapt.* FONTEII Commentariis de prisco Caesiorum gente, *Bononiae, 1582, fol. p.* 227.

— Commentarius in *Germanici* CAESARIS Phaenomena Arataea.

v. in FONTEII Commentar. laudat. pag. 207.

— Ars de Metris.

v. inter PVTSCHII Grammaticos, p. 2663.

* Fragmenta quaedam vid. etiam in Corporibus Poetar. Latinor.

§. V.

FLAVIVS CAPER.

Flauii CAPRI, Grammatici vetustissimi, de Orthographia Libellus, ex MS. BONGARSII restitutus.

v. inter PVTSCHII Grammaticos, p. 2239.

— De verbis dubiis Libellus ex MS. BONGARSII nunc primum editus.

v. inter PVTSCHII Grammat. p. 2247.

§. VI.

ARVNTIVS CELSVS.

Aruntii CELSI, *Ael.* DONATI, et *aliorum*, TERENTII interpretum, Excerpta.

v. inter *Geo.* FABRICII Libellos Grammaticor. vet. de propriet. et different. Sermon. Latini, *Lips. 1569, 8.* p. 62. et inter GOTHOFREDI Auctor. Lat. Ling. p. 1354.

§. VII.

FLAV. SOSIPATER CHARISIVS.

Flauii Sosipatri CHARISII Institutionum grammaticarum Libri V, ex Codice *Iani* DOVSAE aucti, suppleti, et emendati.

v. inter

v. inter PVTSCHII Grammaticos antiqu. p. 1, seq.

— Ex Artis grammaticae Institutionibus Excerpta, de differentia Latini Sermonis.

v. inter Grammaticor. veter. Libellos de proprietate Sermon. Lat. a Geo. FABRICIO ed. *Lips.* 1569, 8. p. 79. et inter *Dion.* GOTHOFREDI Auctor. Lat. Ling. *Genevae*, 1602, 4. pag. 1360.

— Lacuna ingens Graecis vocibus expleta.

v. in *Andr.* SCHOTTI Obseruationibus human. *Hanov.* 1615, 4. *Lib. I, Cap. XIV, p.* 19.

§. VIII.

CLEDONIVS, s. CELIDONIVS.

CLEDONII, Romani Senatoris, Constantinopolitani Grammatici, Ars, ex MS. *Franc.* PITHOEI.

v. inter PVTSCHII Grammaticos antiqu. pag. 1862.

§. IX.

P. CONSENTIVS.

P. CONSENTII V. C. Ars de duabus Orationis partibus, nomine et verbo, ex MS. BONGARSII plus dimidia parte auctior, quam olim a *Ioh.* SICHARDO edita.

v. inter Grammaticos antiquos PVTSCHII, p. 2018.

§. X.

DIOMEDES.

DIOMEDIS de oratione, partibus orationis, et vario metrorum genere, Libri III, ex MSS. Fuldano et *Claud.* PVTEANI emendati.

v. inter PVTSCHII Grammaticos, pag. 270, seq.

§. XI.

EMPORIVS, *Rhetor.*

EMPORII, Rhetoris, Demonstratiuae materiae praeceptum.

v. inter *Franc.* PITHOEI Rhetores antiqu. *Paris.* 1599, 4. *p.* 283.

De deliberatiua Specie.

v. inter PITHOEI Rhetores, p. 286.

§. XII.

§. XII.

IVL. EXVPERANTIVS.

Iulii EXVPERANTII Opuſculum de Marii, Lepidi et Sertorii Bellis ciuilibus.

v. inter SYLBVRGII Scriptor. Hiſtor. Rom. *Frf. 1588, fol. Tom. I, p. 659.* et inter GRVTERI Scriptor. Hiſtor. Rom. *Hanov. 1611, fol. Tom. II, p. 700, ſeq.* et in Hiſtoriae Rom. Epitomis, *Florent. 1723, 8. Tom. II, p. 421.* et in SALLVSTIO ed. a *Gottl.* CORTIO, *Lipſ. 1724, 4.*

—— Idem, cum Notis quibusdam *Ioh.* WASSE.

v. in SALLVSTIO a BVRMANNO ed. *Amſt. 1742, 4. Tom. II, p. 221.*

§. XIII.

SEXT. POMP. FESTVS.

Pompei FESTI de Interpretatione Lingue Latine. In fine legitur, omiſſo anni locique impreſſionis indicio: *Finit Pompei Feſti, quem Pomponius correxit: Vale, qui legeris H. G. fol.*

* Editio perantiqua, et ſine dubio princeps.

FESTVS *Pompeius.*

v. vna cum *Nonio* MARCELLO, et VARRONE, *Mediolani, per Leonardum Pachel, 1510, fol.*

Ad calcem FESTI hi leguntur Verſus:

Ad Feſtum alliciat: qua te ratione: Conagus.
Lector adinuenit: Conſilium ipſe probes.
Fragmenta appoſuit: quae nunc ſuper addita cernes.
Cauit: et vt coheant: ordine queque ſuo.
Si qua: Latina parum fuerint: ſeu dura: fatetur.
Ne deprauaret: Se variaſſe nihil.

—— Idem.

v. cum *Nonio* MARCELLO, et *M. Ter.* VARIONE, *Pariſ. 1519, fol.*

Sexti Pompeii FESTI Librorum XXI Fragmenta.

Adiecta ſunt PEROTTI Cornu Copiae, *Baſ. 1521, fol.* et *ibid. 1532, fol.* et *ibid. 1536, fol.*

M. VERRII *Flacci*, Quae exſtant, et *Sex. Pompei* FESTI de Verborum Significatione Libri XX, cum *Ioſ.* SCALIGERI Caſtigationibus recognitis et auctis, *Lutetiae, ap. Mamert. Patiſſonium in offic. Rob. Stephani, 1576, 8.*

Sexti Pompeii FESTI Fragmentum, ex Codice Farneſiano deſcriptum. Ex Bibliotheca *Fuluii* VRSINI, et de Verborum Significatione Libri XX, cum Notis *Dionyſii* GOTHOFREDI.

v. inter *Dion.* GOTHOFREDI Auctores Linguae Latinae, *Geneuae, 1602, 4. pag. 117, ſeqq.*

Sexti Pompei FESTI et *Mar.* VERRII *Flacci* de Verborum Significatione Libri XX. Notis et Emendationibus illuſtrauit *Andr.* DACERIVS in vſum Delphini, *Lutetiae Pariſ. ap. Lamb. Roulland, 1681, 4.*

* * *

Etienne SOVCIET *Critique d' un endroit de* Pompeius FESTVS, *où il eſt parlé des Préſectures.*

v. *les Memoires de Trevoux, 1722, Febr. pag. 360.*

Ex-

Explication de deux passages de FESTVS. v. *dans l' Hist. de l' Acad. des Inscript.* Tom. VI, p. 348. Edit. d' Amst.

Muthmaßliche Erklärung des Worts Tacpocon *ap.* FESTVM *de Verb. Signif.* S. *in der Berlinischen Bibliothec, Vol. I, Part. I, p.* 149-151.

§. XIV.

ATTILIVS FORTVNATIANVS.

Attilii FORTVNATIANI Ars de Metris.

v. inter PVTSCHII Grammaticos, pag. 2671.

§. XV.

CVRIVS, f. CHIRIVS FORTVNATIANVS, *Rhetor.*

Curii FORTVNATIANI, Consulti, Artis Rhetoricae Scholicae Libri III.

v. inter PITHOEI Rhetores antiquos, *Paris.* 1599, 4. p. 38, *seq.*

§. XVI.

CORNELIVS FRONTO.

(Huius, vt Praeceptoris, meminit GELLIVS in Noct. Atticis, vnde quodammodo de *Eius* aetate constat.)

Cornelius FRONTO de differentiis vocabulorum.

v. inter veter. Grammaticor. Libellos de propriet. et Different. Sermonis Lat. a *Geo.* FABRICIO ed. *Lips.* 1569, 8. p. 1, *seq.* et inter *Dionys.* GOTHOFREDI Auctor. Lat. Ling. *Geneuae*, 1602, 4. p. 1327. et inter *Hel.* PVTSCHII Grammaticos, *Hanov.* 1605, 4. p. 2191.

§. XVII.

VELIVS LONGVS.

Velius LONGVS de Orthographia.

v. inter PVTSCHII Grammaticos, pag. 2214, *seq.*

§. XVIII.

L. VOLVSIVS MAECIANVS.

(De aetate *L. Volusii* MAECIANI ICti equidem satis constat; an vero idem Auctor sit Scripti de Asse, et ALCIATVS, et *El.* VINETVS, subdubitant.)

Volusii METIANI Distributio; Item Vocabula et Notae partium in rebus pecuniariis, pondere, numero, mensura, cum Notis *Eliae* VINETI.

v. vna cum PRISCIANO, *Rhemnio Fannio*, PALAEMONE et BEDA, de Nummis, Ponder. et Mensur. *Parif. 1565, 8. p. 49, seq.*

— Distributio, et BALBI, *Mensoris*, de Asse.

Accessit GRONOVII Operi de Sestertiis, *Lugd. Bat. 1691, 4. p. 393, seq.*

— Distributio etc. cum Notis *Eliae* VINETI et *Ioh. Frid.* GRONOVII.

v. in GRONOVII Thesauro Antiquit. Rom. Tom. XI, p. 1705, seq.

§. XIX.

MODESTVS.

MODESTI Libellus de Vocabulis Rei militaris.

v. vna cum VEGETIO, FRONTINO, AELIANO, *Coloniae 1524, Parif. 1553, fol. Coloniae, 1580, 8.*

— Idem, emendatus a *Godesc.* STEWECHIO.

v. inter Scriptores Rei militaris, *Vesaliae, 1670, 8. p. 358, seq.*

§. XX.

NONIVS MARCELLVS.

Nonii MARCELLI, Peripatetici Tiburticensis, compendiosa Doctrina ad filium, de proprietate Sermonum, (in pristinam faciem restituta a *Ioh. Bapt.* PIO.)

v. vna cum FESTO et VARRONE, *Mediolani per Leonh. Pachel, 1510, fol.*

— Idem Liber.

v. cum VARRONE et FESTO, *Parrhisiis, 1519. fol.* et cum PEROTTI Cornu Copiae, *Baf. 1521, fol. 1532 fol. 1536, fol.*

Nonius MARCELLVS de Proprietate Sermonum, iam demum innumeris locis restitutus, multis locupletatus, ope vetustissimorum Codicum et industria *Hadr.* IVNII. Additus est in calce FVLGENTII *Placiadae* Libellus de prisco Sermone, ab *eodem* repurgatus, *Antv. ex offic. Cph. Plantini, 1565, 8.*

— Idem, cum Notis *Dionysii* GOTHOFREDI, et variis Lectionibus.

v. inter *Dionys.* GOTHOFREDI Auctores Lat. Ling. *Geneu. 1602, 4. pag. 481, et 1817, seq.*

§. XXI.

PERVIGILIVM VENERIS

Hoc certe Poema, si aliud vllum, inter scripta incertae aetatis, referendum. Non solum enim, quo tempore, sed et, a quo scriptum sit, penitus latet. Coniecturas et Sententias Eruditorum diuersas refert FABRICIVS in Bibl. Lat. Tom. III, p. 283.

Peruigilium Veneris, ex vetusto Exemplari *Petri* PITHOEI et recensione *Iusti* LIPSII.

v. inter *Dominici* BAVDII Amores a *Petr.* SCRIVERIO ed. *Lugd. Bat. 1638, 12. p. 771, seq.*

— Idem, auctius et emendatius ex MS. *Cl.* SALMASII, cum *Pet.* PITHOEI, *Iani* DOVSAE, *Ioh.* WEITZII, *Cl.* SALMASII, et *Pet.* SCRIVERI, Notis.

v. ibidem, p. 420. seq.

ANO-

ANONYMI, sed antiqui tamen, Poetae elegans et floridum carmen de vere, communiter *Peruigilium Veneris* inscriptum, quod, pessime a librariis acceptum, post summos viros, ALDVM, *Des.* ERASMVM, *L.* GYRALDVM, *I.I.* SCALIGERVM, *P.* PITHOEVM, LIPSIVM, LERNVTIVM, DOVSAM *F.* BARTHIVM, *If.* PONTANVM, WOWERIVM, WEITZIVM, et nouissime SALMASIVM, atque SCRIVERIVM, etc. emaculare et Notis illustrare fategit *Andr.* RIVINVS, *Lipf. et Frf. ad Moen. ap. Ioh. Pressium*, 1644, 4.

—— Idem, cum Notis *Phil.* SILVII.

Accessit CATVLLO, TIBVLLO et PROPERTIO, in Vsum Delphini ed. *Parif.* 1685, 4. *p.* 777, *seq.*

—— Idem, ex editione *P.* PITHOEI, cum *Eius* et *Iusti* LIPSII Notis; itemque ex alio Codice antiquo, cum Notis *Cl.* SALMASII et *Petr.* SCRIVERII. Accessit *Andr.* RIVINI Commentarius et AVSONII Cupido cruci adfixus, cum Notis variorum, *Hagae Comit. ap. Henr. Scheurleer*, 1712, 8.

—— Idem, cum Coniecturis et Obseruationibus ANONYMI, Gallico sermone scriptis.

v. *avec le Poëme de* PETRONE *sur la Guerre civile*, *Amft.* 1737, 4. *p.* 165, *suiv.*

Traduction d'une ancienne Hymne sur les fêtes de Venus, avec des Remarques critiques par le P. SANADON.

v. avec le Poëme de PETRONE *sur la guerre Civile*, *Amft.* 1737, 4. *p.* 201, *suiv.*

Petri PITHOEI, *Iusti* LIPSII, *Iani* DOVSAE, et *Ioh.* WEITZII, Notae in Peruigilium Veneris.

v. in Appendice PETRONII, ex recens. *Ioh. Petri* LOTICHII, *Frf.* 1629, 4. *p.* 261, *seq.*

§. XXII.

PHOCAS, f. FOCAS, *Grammaticus.*

PHOCAE Vita VIRGILII.

v. infra Part. II, Lib. VI, inter Scriptor. Vitar. particular. sub VIRGILIO.

PHOCAE, Grammatici, Ars de nomine et verbo, ex PVTEANI MS. emendata.

v. inter PVTSCHII Grammaticos veter. *Hanov.* 1605, 4. *p.* 1683, *seq.*

—— De Aspiratione.

v. ap. PVTSCHIVM c. l. p. 1687.

§. XXIII.

MARIVS PLOTIVS.

Marii PLOTII ad Maximum Simplicium Cl. V. de metris Liber, ex MS. *Andr.* SCHOTTI, et *Ioh.* WOWERII, primum nunc editus.

v. inter PVTSCHII Grammat. veter. p. 2623.

§. XXIV.

IVL. RVFINIANVS.

Iul. RVFINIANI de Figuris Sententiarum et elocutionis Liber.

v. inter PITHOEI Rhetores antiqu. *Parif.* 1599, 4. *p.* 24.

§. XXV.

RVFINVS *Antiochenus.*

RVFINI, Grammatici, *Antiochenfis*, Commentarium in Metra *Terentiana.*

v. inter PRISCIANI Opera, iunctim edita.

— Idem, *Venetiis, impenf. Ioh. de Colonia et Ioh. Manthen de Gherretzen*, 1476, *fol.*

— Idem, ex MSto SCALIGERI restitutum.

v. inter PVTSCHII Grammaticos veter. p. 2706.

— Verfus de Compofitione et Metris Oratorum.

v. inter PITHOEI Rhetores antiqu. p. 313, et in MAITTAIRII Corpore Poëtar. Latinor. *Londini*, 1713, *fol. T. II*, *p.* 1601.

§. XXVI.

P. RVTILIVS LVPVS.

Ex *P.* RVTILII *Lupi* de Figuris Sententiarum et Elocutionis Libris II Excerpta.

v. inter PITHOEI Rhetores antiqu. *Parif.* 1599, 4. *p.* 1, *feqq.*

§. XXVII.

VIBIVS SEQVESTER.

VIBIVS *Sequefter* de Fluminibus, montibus, lacubus, et gentibus.

v. vna cum SOLINO de Situ orbis et mirabilibus mundi, *Pifauri, ap. Hieron. Soncinum*, 1512, *fol.*

— Idem.

v. cum *Pomponio* MELA, Itinerario ANTONINI, *P.* VICTORE, et *Dionyfio* AFRO, *Venet. in aed. Aldi*, 1518, 8. *p.* 191.

— Liber de Fluminibus, fontibus, lacubus, montibus, nemoribus, gentibus, quorum apud Poetas mentio fit, emendatior ex collatione duorum veterum Exemplarium.

v. cum AETHICI Cofmographia et ANTONINI Itinerario a *Iof.* SIMLERO ed. *Baf.* 1575, 12. *p.* 327, *feq.*

— Idem. Ex recenfione *Franc.* HESSELII, cum *eiusdem* Adnotationibus, *Roterod. ap. Arnold. Willis*, 1711, 8.

Laur. Theod. GRONOVII Animaduerfiones in VIBIVM *Sequeftrem.*

v. inter Varia Geographica ab *Abr.* GRONOVIO ed. *Lugd. Bat.* 1739, 8. *p.* 66-72.

§. XXVIII.

§. XXVIII.

SERGIVS, *Grammaticus.*

SERGII, Grammatici in primam et secundam DONATI Editionem Commentaria.

v. inter PVTSCHII Grammaticos veter. p. 1826, seq.

§. XXIX.

IVL. SEVERIANVS.

Iul. SEVERIANI Syntomata, siue Praecepta Artis Rhetoricae.

v. inter PITHOEI Rhetores antiq. *Parif. 1599, 4. p. 302, seq.*

§. XXX.

SEXTVS *Placitus, s. Platonicus.*

SEXTI, Philosophi Platonici, Liber de Medicina ex Animalibus, *Gab.* HVMELBERGIO interprete.

v. inter *Henr.* STEPHANI Medicae Artis Principes, *1567, Tom. I, p. 684.*

* Hunc foetum non esse Graeci, sed Latini, Scriptoris, docet FABRICIVS Bibl. Graec. T. XII, p. 613, et Bibl. Lat. T. I, p. 527, vbi coniecturam verosimilem adfert, forte APVLEII esse.

—— Idem Liber.

v. inter veter. quorund. Scriptorum Libros de materia et re medica, ab *Andr.* RIVINO ed. *Lips. 1654, 8.*

—— Idem Liber, ex *Andr.* RIVINI editione.

v. in FABRICII Bibliotheca Graeca, Tom. XIII, p. 395, seq.

§. XXXI.

VEGETIVS RENATVS.

[Hunc a Scriptore Institutor. rei militaris diuersum esse, docet FABRICIVS in Bibl. Latin. T. I, p. 619.]

VEGETII *Renati* Artis Veterinariae, siue Mulomedicinae, Libri IV, cum varietate Lectionis et Notis.

v. inter Scriptores Rei Rusticae, curante *Ioh. Matth.* GESNERO, *Lips. 1735, 4. Tom. II, p. 1033, seq.*

§. XXXII.

SVLPITIVS VICTOR.

Sulpitii VICTORIS Institutiones Oratoriae, recognitae cura *Aemari* RANCONETI.

v. inter PITHOEI Rhetores antiqu. *Parif.* 1599, 4. *p.* 240, *feqq.*

SECTIO V.

SCRIPTA ANTIQVIS AVCTORIBVS SVPPOSITA.

§ I.

AETHICVS ISTER.

[Scriptor Chriftianus, qui poft Conftantini M. tempora vixit, a quo recenfitum et editum Itinerarium ANTONINI Aug. ab aliis putatur, ab aliis negatur. De qua re vide FABRICII Bibl. Lat. T. I, p. 175, et 348. in primis vero P. WESSELINGII doctiffimam Praefat. Veter. Romanor. Itinerariis praemiffam, *Amft.* 1735, 4. Noftrum hic non eft, tantas componere lites, fed potius editiones et Cofmographiae AETHICI et Itinerarii referemus.]

N. I.

ITINERARIVM ANTONINI.

ANTONINI *Pii* Itinerarium.

v. vna cum MYRSILIO *Lesbio*, *M. Portio* CATONE, ARCHIOLOCHO, et *aliis* Scriptoribus fuppofititiis, *ap. Bernardum Venetum*, 1498, 4.

— Idem, cum Commentariis ANNII *Viterb.*

v. cum BEROSO et *aliis* Scriptoribus fuppofititiis *Annianis*, *Lugd.* 1555, 12. *et Witteb.* 1612, 8.

— Idem.

v. cum *Pomponio* MELA, *Iul.* SOLINO, VIBIO *Sequeftre* etc. *Venet. ap. Aldum*, 1518, 8. *p.* 129, *feq.*

ANTONINI *Augufti* Itinerarium Prouinciarum, ex PITHOEANO et *Aegid.* SCHVDII MSS. emendatum, cum Scholiis *Iofiae* SIMLERI.

v. vna cum AETHICI Cofmographia et aliis Geographicis a *Iof.* SIMLERO ed. *Baf.* 1575, 12. *p.* 81, *feq.*

ANTONINI *Augufti* Itinerarium Prouinciarum ex MS. Codice Bibliothecae Vaticanae correctius, cum variis Lectionibus editionis *Lugduni.*

v. in *Eman.* a SCHELSTRATE Antiquitate Ecclefiae, Tom. II, p. 569, feq. *Romae*, 1697, *fol.*

ANTONINI *Augufti* Itinerarium, cum integris *Iof.* SIMLERI, *Hieron.* SVRITAE, *Andr.* SCHOTTI, et *Petri* WESSELINGII Adnotationibus.

v. inter Vetera Romanor. Itineraria a *Petro* WESSELINGIO ed. *Amft.* 1735, 4. *p.* 1, *feq.*

ANTO-

ANTONINI Iter Britanniarum, Commentariis illustratum Thomae GALE. Opus posthumum. Reuisit, auxit, edidit R. G. Accessit ANONYMI Rauennatis Britanniae Chorographia, cum Autographo Regis Galliae MS. et Codice Vaticano collata; Adiiciuntur coniecturae plurimae, cum nominibus locorum Anglicis, *Londini, impens. M. Atkins*, 1709, 4.

N. II.

COSMOGRAPHIA.

AETHICI Cosmographia, cum Scholiis *Iosiae* SIMLERI.

v. vna cum ANTONINI Itinerario, NVMATIANO et VIBIO *Sequestre*, Bas. 1575, 12. *p.* 1, *seq.* et cum DIONYSIO *Periegeta, Pomponio* MELA, *aliisque*, *ap. Henr. Stephanum*, 1577, *fol.*

Cosmographia, antehac temere AETHICO adscripta, cum variis Lectionibus ex MS. Accessit *Pomponio* MELAE *Abr.* GRONOVII, *Lugd. Bat.* 1722, 8. *p.* 703, *seqq.*

§. II.

L. FENESTELLA.

Librum de magistrat. Romanor. *Andr. Dominici* FLOCCI, non FENESTELLAE, sub *cuius* nomine antea circumferebatur, esse, iam dudum obseruarunt Eruditi.

v. FABRICII Bibl. Lat. T. I, p. 745.

FENESTELLA de Romanorum Magistratibus; ALBRICVS de imaginibus Deorum; *Pomponius* LAETVS de magistratibus Romanis, *Romae, per Iac. Mazochium*, 1517, 4.

L. FENESTELLAE de Magistratibus Romanorum Libellus, cum selectis Notis et accurata recensione *Sim.* LEEVWII

v. inter Auctores de orig. et progr. Iuris Ciuil. Rom. a *Sim.* LEEVWIO, *Lugd. Bat.* 1671, 8. *p.* 83, *seq.*

— de Sacerdotiis et Magistratibus Romanorum Libri II, cum additamentis ex *Ioh.* CAMBRTIS Concordantiis Historiar. depromptis.

v. in *Ioh. Godefr.* CLAVSINGII Iure Publico Romanor. *Lemgouiae*, 1726, 8. *Tom.* I, *p.* 1, *seq.*

§. III.

CORNEL. GALLVS.

Sex Elegiae MAXIMIANI, falso illi adscriptae.

(has cum CATVLLO, TIBVLLO et PROPERTIO editas vide supra sub CATVLLO.)

Cornelii GALLI Elegiae VI.

v. inter *Pet.* PITHOEI Epigrammata vetera p. 550. *Lugd.* 1596, 8. et in Corpore Poetar. Latinor. *Aur. Allobr.* 1640, 4. T. I, p. 845, seq. et sub MAXIMIANI, veri Aucto-

Auctoris, nomine, in MAITTAIRII Corpore Poetar. Latinor. *Lond.* 1713, *fol. Tom. II, post Indicem.*

— Elegia alia (sub eius nomine edita.) *v.* in *P.* PITHOEI Epigrammat. veter. p. 546.

§. XIV.

AEMIL. MACER

MACRI *Floridi* de viribus Herbarum Opusculum, cum Commentario *Guillermi* GVEROALDI, *sine anno et loco.* In fine legitur; *Habetis Iuuenes studiosissimi* MACRI Floridi *de viribus herbarum opusculum, ab omni menda castigatissimum, vna cum interpretatiunculis, luce meridiana longe clarissimis, S. cum rudibus figuris ligno incisis.*

* Est illud ipsum Exemplum, de quo FABRICIVS in Biblioth. Lat. Tom. III, p. 879.

§. V.

MESSALA CORVINVS.

MESSALAE *Coruini* ad Octauianum Augustum de progenie sua Libellus, cum variis Lectionibus.

v. inter SYLBVRGII Scriptor. Histor. Rom. *Frf.* 1588, *fol. Tomo I, p.* 373, 665. et inter Scriptor. Histor. Rom. *Aur. Allobr.* 1609, *fol. Tom. I, p.* 529. et inter *I.* GRVTERI Scriptor. Histor. Aug. *Hanouiae,* 1611. *fol. Tomo II, p.* 692. et inter BOXHORNII Historiae Aug. Scriptor. minor. *Lugd. Bat.* 1632, 12. *Part. I, T. II, p.* 694. et in Historiae Rom. Epitome, *Florent.* 1723, 8. *Tomo II, p.* 29, *seq.*

— Idem, ex Codice MS. Collegii Lincolniensis emendatus a *Thoma* HEARNE. Accessit EVTROPIO HAVERCAMPI, *Lugd. Bat.* 1729, 8. *p.* 723, *seq.*

§. VI.

ANTONIVS MVSA.

Antonii MVSAE de Herba Vetonica Lib. I, et *L.* APVLEII de Medicaminibus Herbarum Liber I, per *Gabr.* HVMELBERGIVM recogniti, et emendati, adiuncto Commentario *eiusdem* Tiguri, *in offic. Froschouiana,* 1537, 4.

§. VII.

SICVLVS FLACCVS.

vid. supra Cap. I, Sect. X, inter Scriptores Rei Agrimensor.

§. VIII.

§. VIII.

SCRIPTA AB ANNIO VITERBIENSI SVPPOSITA.

Auctores vetustissimi, scilicet: MYRSILIVS *Lesbius* de Origine Italiae et Turrenorum; *M. Porcius* CATO de Origine gentium et vrbium Italicarum; ARCHILOCHVS Graecus de temporibus; METASTHENES Persa de Iudicio temporum et annalium Persarum; PHILONIS Breuiarium de temporibus; XENOPHON de Aequiuocis; *C.* SEMPRONIVS de Chorographia, s. descriptione Italiae, et eius origine; *Q.* FABIVS *Pictor* de aureo Seculo, et de origine vrbis Romae; ANTONINI *Pii* Itinerarium; BEROSVS de Temporibus; MANETHONIS *Aegyptii* Supplementum pro BEROSO; Decretum Desiderii Regis Italiae, *ap. Bernardum Venetum*, 1498, 4.

BEROSVS de his, quae praecesserunt inundationem terrarum; MYRSILIVS de Origine Tyrrhenorum; CATONIS fragmentum; ARCHILOCHVS de temporibus; METASTHENES de Iudicio temporum; PHILONIS Breuiarium temporum; XENOPHON de aequiuocis temporum; SEMPRONIVS de diuisione Italiae; *Q.* FABIVS *Pictor* de aureo Seculo, et origine vrbis Romae; Fragmentum Itinerarii ANTONINI *Pii*; Altercatio ADRIANI *Augusti* et EPICTETI; *Corn.* TACITI de origine et situ Germanorum Opusculum; C. C. [*Conr.* CELTES] de situ et moribus Germanorum, [edente *Godofredo* TORINO,] *Parhisiis*, 1511, 4.

Ioh. ANNII, *Viterbiensis*, Antiquitatum variarum Volumina. I Contentorum in aliis Voluminibus, II Institutionum *Anniarum* de aequiuocis Liber, III Vertumniana PROPERTII, IV XENOPHONTIS aequiuoca, V FABIVS *Pictor* de aureo Seculo, VI MYRSILIVS, VII CATONIS Fragmentum, VIII Itinerarii ANTONINI *Pii* fragmentum. IX SEMPRONIVS de Italia, X ARCHILOCHVS de temporibus, XI METASTHENES, XII De Hispaniis Liber, XIII De Chronographia Etrusca, XIV PHILO, XV BEROSVS, XVI MANETHON, XVII *Anniarum* quaestionum XL, *impressa opera Ascensiana ad XV Kalend. Febr.* 1512, *fol.*

BEROSI, Chaldaei Sacerdotis, *reliquorum*que consimilis argumenti *auctorum* de antiquitate Italiae ac totius orbis, cum *F. Ioh.* ANNII, *Viterbiensis*, Theologi, commentatione et auxesi, *Lugd. ap. Ioh. Temporalem*, 1555, 12.


BEROSI Antiquitatum Libri, cum Commentariis *Ioh.* ANNII, *Viterbiensis*, primum *Antwerpiae* in antiquitatum studiosorum commoditatem sub forma Enchiridii excusi, et castigati; accedunt MANETHONIS Supplementa; XENOPHONTIS aequiuoca; FABIVS *Pictor*; MYRSILIVS; *M.* CATONIS Fragmenta; ANTONINI *Pii* Itinerarium; *C.* SEMPRONIVS de diuisione Italiae; ARCHILOCHVS de Temporibus; METASTHENES; PHILO; ANNIVS de Etrusca simul et Italica Chronographia; *Cl. Marius* ARETIVS de situ Insulae Siciliae; *Eiusd.* Dialogus, quo Hispania descri-

ſcribitur; et ANNIVS de primis temporibus, et quatuor ac viginti Regibus Hiſpaniae et eius antiquitate, *Witteb. typis Mart. Henckelii, 1612, 8.*

DITTE Candiano *della Guerra Trojana*, DARETE Frigio *della rovina Trojana*, *Declamatione di* LIBANIO Soſiſta, MIRSILIO Lesbio *dell' Origine d' Italia e de Tirreni*, ARCHILOCO *de' tempi*, BEROSO, Babilonio, *dell' antichita*, MANETHONE *de i Re d' Egitto*, METASTHENE Perſiano *del giudicio de tempi et annali hiſtorie de Perſiani*, Quinto FABIO Pittore *dell' Aurea età et dell' Origine di Roma*, Cajo SEMPRONIO *della diviſione d' Italia et Origine di Roma*, in Venegia, 1543, 8.

Praefatio teſtatur, Verſionem eſſe *di Giovanni Battiſta* ROSCIO, *Venetiano.*


* Cenſuras et Defenſiones ANNII *Viterb.* ob hoſce Auctores editos vide infra, Lib. VI, inter Scriptor. Vitarum particulares, ſub Articulo: ANNIVS.



PAR-

PARTIS I.

LIBER IV et V.



LIBER IV.

FONTES ERVDITIONIS IVDAICAE ATQVE MVHAMEDICAE.

CAPVT I.

SCRIPTORES TALMVDICI.

Talmud Babylonicum, Tomi X, *Editio optima et locupletissima, in qua nihil deest. Prodiit partim* Amst., *partim* Frf. *ab an. 1714 - 1721, fol. Voll. X.*

Mischna, siue totius Hebraeorum Iuris, Rituum, Antiquitatum ac Legum Oralium Systema, cum clarissimorum Rabbinorum, MAIMONIDIS et BARTENORAE Commentariis integris, quibus accedunt *variorum Auctorum* Notae ac Versiones in eos, quos ediderunt, Codices. Latinitate donauit, ac Notis illustrauit *Guil.* SVRENHVSIVS. Partes VI, *Amst. exc. Gerard. et Iac. Borstius*, P. I, *1698*, II, *1699*, III, IV, V, *1702*, VI, *1703*, *fol. cum fig. aen. Voll. III.*

Ioh. Cph. WAGENSEILII Sota, hoc est: Liber Mischnicus de Vxore adulterii suspecta, vna cum Libri En Iacob Excerptis Gemarae, Versione Latina et Commentario perpetuo. Accedunt Correctiones *Lipmannianae*, Altdorfii, *exc. Ioh. Henr. Schoennerstaedt*, *1674*, 4.

Tractatus de Contractibus Iudaeorum matrimonialibus, Thalmudicus, Latiis donatus Musis, *Bas. cura Lersiana*, *Bibliop. Argent. 1699*, 4.

CAPVT II.
EDITIONES CORANI.

Machumetis, Saracenorum Principis, eiusque successorum, Vitae ac Doctrina, ipseque Alcoran, quae ante annos CCCC PETRVS, *Abbas Cluniacensis*, per viros eruditos ex Arabica in linguam Latinam transferri curauit. Adiunctae sunt Confutationes multorum Authorum, Arabum, Graecorum et Latinorum, et Turcarum res gestae memorabiles a DCCCC annis ad nostra vsque tempora. Haec omnia in vnum Volumen redacta sunt opera et studio *Theodori* BIBLIANDRI, qui, collatis exemplaribus Latinis et Arabicis, Alcorani textum emendauit, et marginibus apposuit Annotationes, *Bas. ex offic. Oporiniana*, 1543, *fol.*

Alcorani Textus vniuersus, ex correctioribus Arabum exemplaribus summa fide, atque pulcherrimis characteribus descriptus, eademque fide ac pari diligentia ex Arabico idiomate in Latinum translatus, appositis vnicuique capiti notis atque refutatione. His omnibus praemissus est Prodromus, totum priorem Tomum implens, de Mahumetis Vita, Alcorani nomine, auctore, idiomate, stylo etc. Auctore *Ludov.* MARRACCIO, *Patauii, ex typogr. Seminarii*, 1698, *fol.*

Mohammedis filii Abdallae Pseudo-Prophetae, fides Islamitica, i. e. Alcoranus, ex idiomate Arabico Latine versus per *Ludov.* MARRACCIVM, et ex *eiusdem* Animaduersionibus, *aliorumque* Obseruationibus illustratus et expositus. Praemissa breui Introductione et totius Religionis Mohammedicae Synopsi, ex ipso Alcorano, vbique Suris et Surarum versiculis adnotatis, congesta. Cura et opera *Chr.* REINECCII, *Lips. sumt. Lanckisianis*, 1721, 8.

L' Alcorano di Macometto, nel qual si contiene la Dottrina, la Vita i Costumi et le Leggi sue, tradotto nuouamente dall' Arabo in lingua Italiana [*da* Andrea ARRIVABENE,] *Senza luoco*, 1547, 4.

The Koran, commonly called, the Alcoran of Mohammed, translated into English immediately from the Original Arabic, with explanatory Notes, taken from the most approved Commentators; To which is prefixed a Preliminary Discourse, by George SALE, *London*, *I. Wilcox*, 1734, 4.

Excerptum Alcoranicum de Peregrinatione sacra, hoc est: Caput XXII Alcorani, variantibus Lectionibus ex MS, Commentatore BEIDAVIO, et Notis selectis illustratum a *I. C.* CLODIO, *Lips. litteris Takkianis*, 1730, 4.



LIBER

LIBER V.

OPERA VARIA,

QVAE NON AD VNAM, SED AD VARIAS, ERVDITIONIS PARTES, PERTINENT.

CAPVT I.

OPERA LATINA LINGVA SCRIPTA.

Henr. Corn. AGRIPPAE Opuſcula: De Nobilitate et praecellentia foeminei Sexus; Expoſtulatio cum *Ioh.* CATILINETI, ſuper expoſitione libri *Ioh.* CAPNIONIS de verbo mirifico; De Sacramento matrimonii Declamatio; De triplici ratione cognoſcendi Deum Liber vnus; Dehortatio gentilis Theologiae; De originali peccato diſputabilis opinionis Declamatio; Regimen aduerſus peſtilentiam; Sermones duo de vita monaſtica, et de inuentione reliquiarum D. Antonii Eremitae, *1532*, *8*.

—— Opera, in duos Tomos digeſta, nunc denuo ſublatis omnibus mendis recuſa, quibus poſt omnium Editiones de nouo acceſſit Ars notoria, *Lugd. per Beringos fratres, ſine anno impreſſionis*, *8*.

—— Eadem, *ibidem*, *apud eosdem*, *8*. *Voll. II.*

* Tomo II Annus impreſſionis 1600 eſt indicatus; Caeterum ex collatione harum editionum patet, eas non quidem quoad contenta, ſed quoad formam et characteres, inter ſe differre.

Theod. Ianſ. ab ALMELOVEEN Opuſcula, ſiue Antiquitatum, e Sacris profanarum Specimen; Coniectanea; Veterum Poëtarum fragmenta; et Plagiariorum Syllabus, *Amſt. ap. Ianſſonio-Waesbergios*, *1686*, *8*.

Bened. AVERANII Opera Latina, Tomi III. Tomus I et II continens *eius* Diſſertationes, Tomus III Orationes, Epiſtolas familiares, et Carmina, *Flor. 1717*, *fol. Voll. II.*

Franc. BACONI *de* VERVLAMIO Opera omnia, quae extant, philoſophica, moralia, politica, hiſtorica, cum praefixa Auctoris Vita, *Frf. ad M. typis Matth. Kempfferi*, *1665*, *fol.*

—— Opuſcula hiſtorico-politica, Anglice olim conſcripta, et nuper Latinitate donata a *Sim. Ioh.* ARNOLDO, *Amſt. ap. Henr. Wetſtenium*, *1695*, *12*.

—— *Works with ſeveral additional Pieces never before printed in any Edition of his Works. To which is prefixed a new Life of the Author by* Mr. MALLET, *London, by A. Millar*, *1740*, *fol. Voll. IV.*

Caſp. BARTHII Opuſcula varia, nunc primum edita. Ablegminum Libri II, Leandridos Libri III, Heroum infelicium Liber I, Zodiaci vitae Liber III, THEOGNIS Latinus, Fabularum Aeſopicarum Lib. III, Satyrarum Lib. I, CEBETIS *Thebani* Tabula, *Hanouiae, typis Willierianis*, *1612*, *8*.

Gaſparini BARZIZII, et GVINIFORTII filii Opera, quorum pleraque ex MSS. Codicibus nunc primum in lucem eruta

eruta recensuit, ac edidit *Ios. Alex.* TVRIETTVS, Partes II, *Romae, ap. Ioh. Saluioni, 1723,* 4.

Frid. Chr. BAVMEISTERI Exercitationes Academicae et scholasticae, varii generis argumenta, ad recentiorem Philosophiam, elegantiorisque stili cultum, spectantia, complexae, *Lips. et Gorl. sumt. Sig. Ehrenfr. Richteri, 1741,* 4.

Henr. BEBELII Opuscula noua, scilicet: Epistola de laudibus et Philosophia veterum Germanorum, Epistola ad *Petr.* IACOBI de laudibus et auctoribus facetiarum, Libri facetiarum, Prouerbia Germanica in Latinitatem reducta, Mythologia, s. Fabula contra hostem Poëtarum, Elegia in obitum *Henr.* STARRENWADEL, Apologia pro stirpe sua, Laus Musicae, Elegia de institutione vitae BEBELII, dum pestis Tubingae grassaretur an. 1502, Elegia ad Apolloniam puellam, Egloga contra vituperatores Poëtarum, Epitaphium Cythareди, Cantio vernacula, *Argent. Ioh. Grüninger impr. Ioh. Adelpho castigatore, 1509,* 4.

—— Eadem Opuscula. Accesserunt nouus Liber facetiarum, Prognosticon ad finem mundi, et varia Carmina, *Argent. ex aedib. Matth. Schurerii, 1512,* 4.

—— Commentaria Epistolarum conficiendarum, contra epistolandi modos PONTII, et *aliorum,* contra Epistolas *Caroli* [VIRVLI ed. *Paris. 1515, 8.*] Commentaria de abusione linguae Latinae apud Germanos, Vocabularius optimarum dictionum, Annotationes et lima in Mametractum, Annotationes nouae pro lingua Latina, De Magistratibus Romanorum, Nomina Latina artificum, Nomina morborum corporis, Latine et Graece, Nomina propria Sanctorum, Expositio quarundam quaestionum, Qui sint pagi Sueuorum, Apologia BEBELII pro Commentariis, Retractatio eiusdem, Instructio bene scribendi, Appendix Commentariorum, De nominibus officiorum apud Principes nostros, Differentia inter Caesarem et Augustum, De Accentu Hebraicarum dictionum. Omnia nouissime per Auctorem recognita, emendata, et aucta, *Argent. typis Schurerii, 1513,* 4.

Petri BEMBI Opera, in vnum corpus collecta, cum optimis exemplaribus collata, et diligentissime castigata. His accesserunt, praeter singulorum Epitomen et tabulam, Locorum prisca et noua nomina explicantem, Glossae breues, marginibus paginarum adscriptae, *Argent. sumptibus heredum Lazari Zetzneri, 1652,* 8.

Henr. BENZELII Syntagma Dissertationum in Academia Lundensi habitarum, quibus varia Theologiae, Philologiae, Antiquitatum et Historiae Capita illustrantur. Cum Praefatione *Ioh. Erh.* KAPPII, *Frf. et Lips. sumtibus Gabr. Chr. Rothii, 1745,* 4.

Ioh. Guil. BERGERI Stromateus Academicus, *Lips. ap. Car. Ludov. Iacobi, 1745,* 4.

Phil. BEROALDI Varia Opuscula, Orationes, Praelectiones, Praefationes, et quaedam Historiae mythicae. Item plusculae *Angeli* POLITIANI, *Hermolai* BARBARI, atque vna *Iasonis* MAINI ad Maximilianum Imp. Oratio. Epigrammata *Phil.* BEROALDI ab ASCENSIO elucidata, nunc demum compressa et ordine disposita. *L. Coelii* LACTANTII *Firmiani* pia Nenia, verbis CHRISTI, sua in nos beneficia commemorantis. *Phil.* BEROALDI de septem Sapientum sententiis Libellus. *Eiusd.* Symbola PYTHAGORAE, moraliter explicata. De optimo statu et de felicitate. Declamatio Philosophi, Medici et Oratoris, Ebriosi Scortatoris et Aleatoris, Oratio proverbia-

verbialis, *Baf. in offic. Greg. Bartholomei, fumt. Wolffg. Lackner, 1509, 4.*

—— Eadem, acceffit Opufculum de terrae motu et peftilentia, *Baf. exarata anno a partu Virginis falutifero 1515, 4.*

—— Eadem, *ibidem, 1517, 4.*

Petri BIZZARI Varia Opufcula, *Venetiis, cum infigni typographico Aldino, 1565, 8.*

Ioh. Henr. BOECLERI Differtationes Academicae; Editio fecunda, altero tanto auctior, Tomi III, *Argent. fumptibus Ioh. Reinh. Dulffeckeri, 1701, feq. 4. Voll. III.*

—— Tractatus quidam pofthumi, partim ab OBRECHTO editi, partim de nouo ex MSto adiecti, cura *Ioh. Henr.* MOLLENBECII, *Frf. M. ap. Ioh. Phil. Andreae, 1709, 8.*

Ioh. BONA Opera omnia, quotquot hactenus feparatim edita fuere. Editio noua, aucta Opufculo pofthumo de Praeparatione ad mortem, *1731 typis Barbarinis Praenefte* primum edito, cum Indicibus neceffariis, *Antv. ap. Ioh. Bapt. Verduffen, 1739, fol. maj.*

Olai BORRICHII Differtationes, feu Orationes Academicae, felectioris argumenti, in II Tomos tributae. Omnes nunc primum (exceptis duabus vltimis) ex *B. Auctoris* idiographo, cum *Pauli* VINDINGII Oratione parentali in obitum BORRICHII, hactenus inedita, Praefatione fua atque indice triplici edidit *Seuerinus* LINTRVPIVS, *Hauniae, typis Ioh. Seba∫t. Martini, 1715, 8. Voll. II.*

Iac. BRACELLEI Lucubrationes, *in aedibus Afcenfianis, 1520, 4.*

Conr. BRVNI Opera tria, nunc primum edita, *ex offic. Franc. Behem, Moguntiae, 1548, fol.*

Ioh. Mich. BRVTI Opera varia felecta, editione *Cracouienfi* auctiora, *Berol. fumptibus Ioh. Mich. Rüdigeri, 1697, 8.*

Biblioth. Bunav.

Geo. BVCHANANI Opera omnia, Hiftorica, Chronologica, Iuridica, Politica, Satyrica, et Poëtica, non modo in vnum iam collecta et recognita, a mendis caftigata et repurgata, fed et Notis aliisque acceffionibus illuftrata et aucta, curante *Thoma* RVDDIMANNO, cum Praefatione *Petri* BVRMANNI, in II Tomos diftributa, *Lugd. Bat. ap. Ioh. Arnoldum Langerak, 1725, 4. maj. Voll. II.*

Aug. BVCHNERI Differtationes Academicae, fiue Programmata in Academia Wittebergenfi olim fcripta editaque, nunc vero omnia in vnum corpus collecta, denuo excufa, cumque indicibus neceffariis aucta et emendata, quibus accefferunt *eiusdem* Orationes aliquot, opera et ftudio I. B. M. Ph. *Frf. M. typis Aeg. Vogelii, 1678, 4.*

Guil. BVDAEI Opera omnia, ex difperfis et iis emendatis exemplaribus in vnum corpus congefta, et in quatuor Tomos diftincta, *Baf. ap. Nic. Epifcopium, 1557, fol. Voll. III.*

Ioh. CAII, *Britanni,* Opufcula ad optimorum exemplarium fidem recognita a *S.* IEBB, *Londini, impenfis Car. Dauis, 1729, 8.*

Caelii CALCAGNINI Opera aliquot, *Baf. per Hieron. Frobenium et Nic. Epifcopium, 1544, fol.*

Ioh. Ant. CAMPANI Opera. In fine legitur: *Characteribus Venetis impreffum Romae per Eucharium Silber, alias Frank, vnius ipfius Michaelis Ferni cura, correctione et impenfa, Anno Chriftianae Salutis M CCCC XCV, pridie Kal. Nouembr. fol.*

—— Eadem, *Venetiis, impreffa per Bernardinum Vercellenfem, 1502, fol.*

Hieron. CARDANI Somniorum Synefiorum omnis generis Infomnia explicantes Libri IV, quibus accedunt *eiusdem* de

Libris propriis; de Curationibus et Praedictionibus admirandis; Neronis Encomium; Geometriae Encomium; De vno; Actio in Thessalicum Medicum; de Secretis; de Gemmis et Coloribus; Dialogus de morte; de humanis consiliis Tetim inscriptus. Item ad Somniorum Libros pertinentia; de minimis et propinquis; De Summo Bono, *Bas. per Henric. Petri*, 1562, 4.

— Eadem, *ibid. ap. Seb. Henr. Petri*, 1585, 4.

— Opera omnia, tam hactenus excusa, hic tamen aucta et emendata, quam nunquam alias visa, ac primum ex *Auctoris* ipsius Autographis eruta, cura *Car.* SPONII, Tomi X, *Lugd. sumtibus Ioh. Ant. Huguetan et Marci Ant. Ravanel*, 1663, *fol. maj. Voll. X.*

Ioh. CASAE Latina Monumenta, quorum partim versibus, partim soluta oratione scripta sunt, *Florentiae, in offic. Iuntarum, Bernardi filiorum*, 1567, 4.

— Eadem, cum praefatione *Nic. Hieron.* GVNDLINGII *Halae Magdeb. in offic. Rengeriana*, 1709, 4.

Ioh. CASELII Opuscula edita, *Rost. et Helmst annis diuersis*, 4. *Voll. III.*

* Non coniunctim edita, sed collecta sunt a quodam Scriptorum Caselianorum amatore.

— Amoeniora opuscula, edita cura *Ioh. Henr.* ACKERI, *Ienae, litteris Nisianis*, 1707, 8.

— Opuscula III, sub titulo: Caselianorum Collectio, Fasciculus I, Edidit *Ioh. Christ.* KIESEWETTER, *Rudolst. sine anno*, 8.

Cph. CELLARII Dissertationes Academicae, varii argumenti, in summam redacta, cura et studio *Ioh. Geo.* WALCHII, qui et Dissertationem de *Auctoris* vita et Scriptis, item Indices copiosiores adiecit, *Lips. sumtibus Ioh. Lud. Gleditschii*, 1712, 8.

Ioh. Iac. CHIFLETII Opera Politico-Historica ad pacem publicam spectantia, *Antv. ex offic. Plantiniana Balth. Moreti*, *Tomus I*, 1650. *Tomus II*, 1649, *fol. Voll. II.*

CHIFLETIANA Miscellanea, siue CHIFLETIORVM Opuscula varia, historiam et antiquitatem, tam sacram, quam profanam, illustrantia, seorsim antehac edita, sed nunc in vnum Corpus collecta, *Amst. ap. Henr. Wetstenium*, 1688, *cum fig.* 4. *Voll. VII.*

Ioh. Mart. CHLADENII Opuscula Academica, ante separatim edita, nunc vero in vnum volumen collecta, et praefatione *Auctoris*, nec non Elogio *Vrb. Godofr.* SIBERI aucta, *Lips. sumt. hered. Lanckisianor.* 1741, 8.

Gilb. COGNATI Opuscula, magna parte nunc primum edita. Accessit *C.* NVCILLANI Oratio aduersus Rhetoricen atque eloquentiam, *Bas. ex offic. Ioh. Oporini*, 1547, 8.

— Consolatoria et *eiusdem* argumenti varia quaedam *Sig.* GELENII, ROBERTI *Britanni*, *Hug.* BABELI, et D. *Ludov.* PELLATANI, nunc primum impressa, *per Iac. Parcum*, *Bas.* 8.

Ioh. Amos COMENII Opera didactica omnia, nunc in vnum, collecta, et in Systema vnum, mechanice constructum, redacta, *Amst. impensis D. Laurentii de Geer*, 1657, *fol.*

Herm. CONRINGII Operum Tomi VI, cum praefatione et vita CONRINGII, curante Commentariisque suis haec Opera passim augente et illustrante *Ioh. Wilh.* GOEBELIO, cum Repertorio Conringiano, seu Indice vniuersali, *Brunsuigae, sumtibus Frid. Wilh. Meyeri*, 1730, *fol. Voll. VI.*

Petri CRINITI Opuscula, *Lugd. ap. haered. Sebast. Gryphii*, 1561, 12.

Nic de CVSA de Concordantia Catholica Libri III,

Libri III; Coniectura de nouissimis diebus; ad Bohemos Epistolae VII; Reparatio Calendarii; etc. *Paris. ex offic. Ascensiana*, 1514, *fol.*

Ern. Sal. CYPRIANI Selecta Programmata. Accessit Dissertatio de Regibus subditiciis, *Cob. ap. Paul. Gunth. Pfotenhauer*, 1708, 8.

Iusti Cph. DITHMARI Dissertationum Academicarum et Exercitationum, varii, ex Iure Publico, naturali, et historia, desumti, argumenti, Sylloge cum Indice Auctorum et Rerum, *Lips. impensis Ioh. Chr. Langenhemii*, 1737, 4.

Ioh. Augustini EGENOLFI Programmata Scholastica, *Dresdae, in offic. Baumanniana, exscrib. Cph. Mathesius*, 1687, 8.

Desid. ERASMI *Rot.* Opera omnia emendatiora et auctiora ad optimas editiones praecipue, quas ipse ERASMVS postremo curauit, summa fide exacta, doctorumque Virorum notis illustrata, in X Tomos distincta, quorum primo praefixa sunt Elogia et Epitaphia ERASMI, nec coniunctim nunquam sic edita, cum Indicibus copiosissimis, *Lugd. Bat. cura et impensis Petri van der Aa*, 1703, *seqq. fol. maj. Voll.* X.

Dan. EREMITAE Aulicae vitae ac Ciuilis Libri IV. *Eiusdem* Opuscula varia, cum praefatione *Ioh. Geo.* GRAEVII, *Vltraj. ap. Guil. Broedelet*, 1701, 8.

Andr. Chr. ESCHENBACHII Dissertationes Academicae varia antiquae sapientiae Rituumque gentilium Argumenta exponentes. Accedunt *eiusdem* Orationes binae, altera de imminente barbarie litterarum declinanda; altera in funere *Car.* VELSERI, *Norib. sumtibus Wolfg. Michaelis etc.* 1705, 8.

Ioh. Ludov. FABRICII Opera omnia, quibus praemittitur Historia, vita et obitus *eiusdem*, Authore *Ioh. Henr.* HEIDEGGERO, *Tiguri, typis et impensis Dav. Gesneri*, 1698, 4.

Ioh. Alb. FABRICII Opusculorum Historico-Critico-Literariorum Sylloge, quae sparsim viderant lucem, nunc recensita denuo et partem aucta, Indice instruuntur, *Hamb. sumtibus Viduae Felgineriae*, 1738, 4.

Octav. FERRARII Prolusiones, Epistolae, et ad petenda Doctoris Insignia Formulae. Accesserunt Orationes quaedam, seorsim editae, *Chemnitii, impensis et typis Ioh. Gabr. Gutneri*, 1664, 12.

—— Eadem, ex diuersis Auctoris Libris collegit, in ordinem redegit et singulari studio emendauit *Ioh.* FABRICIVS, *Wolffenb. sumtibus Gothofr. Freytagii*, 1711, 8. *Voll. II.*

Mars. FICINI Opera, et, quae hactenus extitere, et, quae in lucem nunc primum prodiere, omnia in II Tomos digesta, vna cum Gnomologia ex iisdem Operibus collecta, *Bas. per Henr. Petri*, 1561, *fol. Voll. II.*

Franc. FLORIDI Opera, *ap. inclytam Basilaeam*, 1540, *fol.*

Ioh. Matthiae FLORINI Opuscula Varia, et quidem maximam partem historici, politici, et publici iuris, argumenti, Tomus I, *Herbornae, litteris Andreae viduae*, 1735, 4.

Vberti FOLIETAE Opuscula non nulla, *Romae, ap. Vinc. Accoltum et Valentem Panitium*, 1574, 4.

Hieron. FRACASTORII Opera omnia, Editio tertia, *Venetiis, ap. Iuntas*, 1584, 4.

Petri FRANCII Posthuma, quibus accedunt illustrium eruditorum ad eundem Epistolae, *Amst. ex offic. Wetsteniana*, 1706, 8.

Ahasv. FRITSCHII Opuscula varia de selectioribus quibusdam argumentis ad Ius Publicum atque Ecclesiasticum, Ci-

vile item ac Feudale, nec non Historiam, Politicam, et Morum doctrinam, spectantibus, olim sparsim edita, nunc vno Volumine comprehensa. Accessit de *Auctoris* vita fatisque ac meritis Commentatio, vna cum Praefatione *Mich. Henr.* GRIBNERI, Tomi II, *Norimb. 1731, sumtibus Ioh. Stein, 1731, fol. Voll. II.*

Petri GASSENDI Opera omnia, in sex Tomos diuisa, *Lugd. sumt. Laur. Anisson et Ioh. Bapt. Deuenet, 1658, fol. Voll. VI.*

Thomae GATAKERI Opera Critica, Dissertatio de N. Instrumenti Stylo, Cinnus, siue Aduersaria Miscellanea, Aduersaria Miscellanea posthuma, *Marci* ANTONINI Imperatoris de Rebus suis Libri XII, Commentario perpetuo explicati, opuscula varia, *Traj. ad Rhen. ap. Franc. Halmam, Guil. van de Water, Anton. Schouten, 1698, fol.*

Ioh. Matthiae GESNERI Opuscula minora, varii argumenti, Tomi VIII, *Wratisl. impensis Ioh. Iac. Kornii, 1743, 8. maj. Voll. II.*

Geo. Ludov. GOLDNERI Dissertationes Scholasticae Selectae, Actibus oratoriis publicis praemissae, varii generis et argumenti, *Lips. sumt. hered. Lanckisianorum, 1704, 8.*

Ioh. Goropii BECANI Opera, hactenus in lucem non edita, *Antv. typis Cph. Plantini, 1580, fol.*

Iac. GOTHOFREDI Opuscula historica, politica, iuridica: in quibus quatuor veterum Auctorum monumenta ab ipso primum edita continentur, *Geneuae, ap. Petr. Chouet, 1641, 4.*

—— Opuscula varia iuridica, politica, historica, et critica, ab *Auctore* recognita, et aucta, nunc denuo, post eius obitum, in vnum collecta, locupletiora et emendatiora, *Geneuae, sumt. Ioh. Ant. et Sam. de Tournes, 1654, 4.*

Gul. GRATAROLI Opuscula, videlicet: De memoria reparanda, augenda et conseruanda; De praedictione morum naturarumque hominum; De temporum mutatione, *Bas. ap. Nic. Episcopium, 1554, 8.*

Iac. GRETSERI Opera omnia, antehac ab ipsomet *Auctore* accurate recognita, opusculis multis, Notis et Paralipomenis pluribus propriis locis in hac editione insertis aucta, et illustrata, nunc selecto ordine ad certos titulos reuocata, Tomi XVII, *Ratisb. Sumtibus Ioh. Conr. Peez, 1734, fol. Voll. XVII.*

Hug. GROTII quaedam hactenus inedita, aliaque, ex Belgice editis Latine versa, Argumenti Theologici, Iuridici, Politici, *Amst. ap. Ludov. Elzevirium, 1652, 12.*

GVVORIORVM Fratrum, *Iac. Ioh. Andr.* et *Hugonis*, Opera varia, ex Biblioth. *Philiberti de la* MARE, *Diuione, ap. Philib. Chavance, 1658, 4.*

Nic. Hieron. GVNDLINGII Exercitationes Academicae, cum praefatione *Ioh. Gottl.* HEINECCII de Vsu et praestantia Numismatum in Iurisprudentia, *Halae, in offic. Rengeriana, 1736, 4.*

Lilii Greg. GYRALDI Opera omnia, duobus Tomis distincta, complectentia Historiam de Deis Gentium, Musis et Hercule, item Nauticam, Sepulcralia et varios sepeliendi ritus, Historiam Poetarum Graecorum et Latinorum, Kalendarium Romanum et Graecum, cum libello de annis, mensibus, ac insuper alia: partim Tabulis aeneis et nummis, partim Commentario *Ioh.* FAES et Animaduersionibus hactenus ineditis *Pauli* COLOMESII illustrata, exhibita a *Ioh.* IENSIO, *Lugd. Bat. ap. Hackium, 1696, fol.*

Frid. Andr. HALLBAVERI Exercitationes Societatis Latinae, quae Ienae est, Vol. I, *Lips.*

Lipſ. impenſ. Gaſp. Henr. Fuchſii, *1741*, *ibid. 1743*, *8. maj. Voll. II.*

Ioh. HARDVINI Opera ſelecta, tum, quae iam pridem *Pariſiis* edita, nunc emendatiora, et multo auctiora prodeunt, tum, quae nunc primum edita, *Amſt. ap. Ioh. Ludov. de Lorme*, *1709*, *fol.*

—— Opera varia, cum Indicibus et Tabulis aeneis, *Amſt. ap. Henr. du Sauzet*, *et Hagae Com. ap. Petr. de Hundt*, *1733*, *fol.*

Ioh. Gottl. HEINECCII Opuſculorum variorum Sylloge, olim ſeorſim editorum, iam in hunc faſciculum collectorum, *Halae Magdeb. ſumt. Orphanotrophei*, *1735*, *4*.

—— Opuſcula Poſthuma, in quibus Hiſtoria Edictorum Edictique perpetui, ipſiusque Edicti perpetui ordini et integritati ſuae reſtituti Partes II. Vita Ludouici Germanici Imp. aliaque continentur, omnia ex Schedis paternis edita a *Ioh. Chr. Gottl.* HEINECCIO, *Halae*, *ſumt. Orphanotrophei*, *1744*, *4*.

Fel. HEMMERLEIN clariſſimi viri Iuriumque Doctoris, Cantoris quondam Thuricenſis, variae oblectationis opuſcula, et tractatus, *Baſ. 1497*, *fol. min.*

* Huic Titulo ſubiuncta eſt effigies MALLEOLI, malleum in ſiniſtra, librum in dextra, manu gerentis et crabronibus caput eius circum volantibus vexati. Sub Icone ſequentes leguntur verſus:

Felicis ſi te iuuat indulſiſſe libellis
MALLEOLI, praeſens dilige lector opus.
Illius ingenium variis Scrabronibus actum.
Perſpicis et Stimulos ſuſtinuiſſe graues.
Caſſibus aduerſis[aurum velut igne]probatus.
Hoſtibus vſque ſuis malleus acer erat.
Hinc ſibi conueniens ſortitus nomen, vt eſſet,
HEMMERLIN dictus nomine reque ſtatu;
Ad felix tandem vitioque illaeſus ab omni
Carceris e tenebris ſydera clara ſubit.

Editor rariſſimorum horum Opuſculorum eſt *Sebaſt.* BRAND, ICtus. De hoc, aliisque, MALLEOLI Scriptis, *eius*que vita, fuſius agitur in *der Helvet. Biblioth. Part. I.*

Fel. MALLEOLI (vulgo HEMMERLEIN) Decretorum Doctoris iure conſultiſſimi, de Nobilitate et Ruſticitate Dialogus, Sacrae Theologiae, iurium, Philoſophorum et Poetarum ſententiis, hiſtoriis, et facetiis, refertiſſimus; *Eiusdem* de Suitenſium ortu, nomine, confoederatione, moribus, et quibusdam (vtinam bene) geſtis; *Eiusdem* Proceſſus iudiciarius coram Deo habitus inter Nobiles et Thuricenſes ex vna, et Suitenſes partibus ex altera cum ſententia definitiua et eius executione; *Eiusdem* Epiſtola nomine Caroli Magni ad Fridericum tertium Romanorum Regem, qua de coelo eum hortatur, vt de Suitenſibus vindictam ſumat.

Ad Lectorem.

Quantumcunque leges minimum, te lectio parua
Vix ſatiet, veniam ſi dabis ipſe ſtilo.

Vixit *Felix* iſte MALLEOLVS circa annum Domini *1444*, *fol. min.*

* Liber rariſſimus, de quo Auctores Bibliothecae Helueticae dubitant, an in tota Heluetia reperiri queat, et cel. HOTTINGERVS fatetur, ſe illum, licet omni cura adhibita, videre nunquam potuiſſe. Quamuis in eo nulla fiat mentio editoris, loci, typographi, et anni editionis, veriſimillimum tamen eſt eundem *Sebaſt.* BRAND, qui ſuperiora MALLEOLI Opuſcula edidit, hanc quoque editionem curaſſe. v. Biblioth. Heluet. P. I. p. 104. Caeterum pauca tantum ex hoc libro ſcil. cap. 23, et alia excerpta inſerta ſunt Theſauro Hiſtoriae Helueticae, nec ea quidem integra, ſed caſtrata. Conf. FABRICII Biblioth. Med. et infimae Latinitatis, L. VIII, p. 601, et Prolegomena ad Theſaur. Heluet. cap. II.

Ioh. Nic. HERTII Commentationum atque Opusculorum de selectis et rarioribus ex Iurisprudentia vniuersali, Publica, Feudali, et Romana, nec non Historia Germanica, argumentis, *Frf. M. sumt. Ioh. Dav. Zunneri, 1700*, 4. Vol. II.

Ludov. HOLBERGII Opuscula quaedam Latina, *Lips. sumt. Hieron. Chr. Paulli viduae, 1737*, 8.

Ioh. Henr. HOTTINGERI Dissertationum Miscellanearum ΠΕΝΤΑΣ, I De Abusu Patrum, II Catalogus Scriptorum Ecclesiasticorum suppostitiorum, III Specimen Philosophiae Historicae, IV Irenicum Helueticum, V Methodus legendi Historias Helueticas, *Tiguri, typis Ioh. Iac. Bodmeri, 1654*, 8.

IACOBI, *M.* Britanniae Regis, Opera, edita a *Iac.* MONTACVTIO, *Frf. M. et Lips. sumt. Chr. Genschii, 1689, fol.*

Iac. IACOBETTI Opuscula politioris Litteraturae, quae hactenus reperiri potuerunt, *Venetiis, exc. Sanctes Pecori, 1738*, 8.

Pauli IOVII Opera, quotquot extant, omnia, a mendis accurate repurgata, viuisque imaginibus eleganter et opportune suis locis illustrata, *typis P. Pernae, Bas. 1578, fol.*

Ioh. Geo. de KVLPIS Dissertationum Academicarum Volumen, cui accessit de Legationibus Statuum Imperii commentatio, et alia insuper Opuscula, cum praefatione *Ioh.* SCHILTERI, *Argent. sumt. Ioh. Reinboldi Dulsseckeri, 1705*, 4.

Ioh. LAVNOII Opera, ad selectum ordinem reuocata, ineditis opusculis aliquot, Notis nonnullis dogmaticis, historicis, et criticis, *Auctoris* vita, variis monumentis, tum ad LAVNOIVM, tum ad Scripta *ipsius*, pertinentibus, Praefationibus, cuique Volumini affixis, Indicibus locupletissimis, aucta et illustrata. Accessit Tractatus de varia LAVNOII Librorum fortuna, Tomi V, *Col. Allobr. sumt. Fabri et Barrilot sociorum, 1731, fol. maj. Voll. V.*

Iusti LIPSII Opera omnia, postremum ab ipso aucta, et recensita, nunc primum copioso indice illustrata, Tomi IV, *Antv. ex offic. Plantiniana Balth. Moreti, 1637, fol. Voll. IV.*

Val. Ern. LOESCHERI Stromateus, siue Dissertationes Sacri et Literarii argumenti, ineditae partim hactenus, partim editae olim, sed reuisae nunc, et locupletatae, Tomus I. Accedit de seruando in controuersiis Theologicis modo Commentatio ad *D. Henr.* MVHLIVM, nec non PACHOMII sermo contra impietatem sui seculi et Prouinciale Romanum ex MStis Codicibus, *Wittemb. sumt. Sam. Hannaueri, 1724*, 4.

Stanisl. LVBIENSKI Opera Posthuma, Historica, Historico-Politica variique discursus, Epistolae, et aliquot Orationes, edita ab Executoribus Testamenti, cum vita *Auctoris*, *Antv. ap. Ioh. Meursium, 1643, fol.*

Ioh. Petri LVDEWIG Opuscula Miscella, ab *Auctore* pluribus accessionibus aucta, et edita, cum Indice rerum et verborum instructissimo, Tomi II, *Halae Magdeb. impensis noui Bibliopolii, 1720, fol. Voll. II.*

Raym. LVLLII Opera ea, quae ad inuentam ab ipso artem vniuersalem, scientiarum Artiumque omnium breui compendio, pertinent, vt et in eandem quorundam interpretum scripti Commentarii, *Iordani* BRVNI et *Henr. Corn.* AGRIPPAE, *Arg. sumt. Laz. Zetzneri, 1598*, 8.

—— Eadem, quibus accessit *Valerii de* VALERIIS aureum in artem LVLLII generalem opus, *Argent. sumt. hered. Laz. Zetzneri, 1617*, 8.

Fel. MALLEOLI Opuscula, v. HEMMERLEIN.

Ioh.

Ioh. Bapt. MANTVANI Opera, *Parrhis. ex Chalcogr. Iod. Badii, Ascensii*, 1513, *fol.*

—— Eadem, in IV Tomos distincta, pluribus libris aucta, et restituta, *Antv. ap. Ioh. Bellerum*, 1576, 8. *Voll. IV.*

Phil. MELANCHTHONIS Opera omnia, *Wittenb. typis Ioh. Cratonis, et haeredum* P. I, 1680, P. II, 1683, P. III, 1663, P. IV, 1677, *fol. Voll. IV.*

Ioh. Burch. MENCKENII Dissertationum Academicarum, quibus selectissima omnis generis Historiarum, Antiquitatum imprimis, nec non Philosophiae moralis et Iuris publici, argumenta explicantur, Decas. Edidit et vitam *Auctoris* cum *Ioh. Erh.* KAPPII, in memoriam MENCKENII publice dicto Panegyrico praemisit, Indicemque rerum adiecit, *Frid. Otto* MENCKENIVS, *Lips. sumt. Mich. Blochbergeri*, 1734, 8.

—— Dissertationes Litterariae. Olim seorsim publicatas nunc in vnum corpus redegit, et cum sua de Romanorum veterum stipendiis militaribus Dissertatione edidit *Frid. Otto* MENCKENIVS, *ibid. eod.* 8.

Ioh. MEVRSII Opera selecta, quae ad Antiquitatem et Historiam Graecam spectant, Tomi III, *Lugd. Bat. sumt. Petri van der Aa*, 1724, *fol.* Vol. III.

* Ne quis putet, forte titulo deceptus, esse hanc separatam MEVRSII Operum editionem, sciendum est, nihil hic exhiberi aliud, quam Scripta MEVRSII, Thesauro Antiquitatum Graecarum GRONOVII inserta, et in tria Volumina collecta, quibus typographus generalem praefixit titulum, addito monito: Opus hoc esse rarissimum et quantiuis pretii, cuius duo tantum exemplaria in terrarum orbe dentur.

Ant. MOKERI Opusculum, continens Orationes et Programmata, item aliquot quaestiones Philosophicas, *Erphordiae, impensis Ottonis a Riswich*, 1691, 8.

MOLLERIANAE Dissertationes, hoc est, Orationes et Disputationes varii argumenti, quibus occupati fuere nonnulli e MOLLERORVM familia oriundi, ex antiquis et nouis schedis nunc demum editae et ab interitu vindicatae, a *M. Ioh. Ioach.* MOLLERO, *Lips. et Gorl. ap. Ioh. Gottl. Laurentium*, 1706, 8.

Olympiae Fuluiae MORATAE Orationes, Dialogi, Epistolae, Carmina, tam Latina, quam Graeca, quibus accessit *Hippolitae* TAVRELLAE Elegia elegantissima et *Coelii Secundi* CVRIONIS aliquot Opuscula, *Bas. ex offic. Ioh. Oporini*, 1544, 8.

—— Eadem Opuscula, cum *Coelii Secundi* CVRIONIS Epistolis et Orationibus, *Bas. ap. Petr Pernam*, 1570, 8.

—— Eadem Opuscula, cui, praeter *C. S.* CVRIONIS Epistolas selectas et Orationes, nunc demum accesserunt *M. Ant.* PAGANVTII Fabulae ex AESOPO Latine factae, et *Ioh.* BOCCATII quodam ex Italico, *Bas. ex offic. Petri Pernae*, 1580, 8.

Dan. Geo. MORHOFII Dissertationes Academicae et Epistolae in vnum Volumen collatae et editae. Accessit *Autoris* Vita et Praefatio *Ioh. Burch.* MAII, *Hamb. sumt. Gottf. Liebernickel*, 1699, 4.

Henr. MORI Opera omnia, tum, quae Latine, tum, quae Anglice, scripta sunt, nunc vero Latinitate donata, Scholiis ab ipso passim adiectis. Instigatu et impensis *Ioh.* COCKSHVTI, Tomi II, *Londini, typis Ioh. Macock et R. Norton*, 1679, *fol. Voll. II.*

Thomae MORI Opera omnia, ex *Basileensi anni* 1563, et *Louaniensi anni* 1566, editionibus deprompta, diuersa ab istis serie disposita, emendatioraque edita, praefixae de vita et morte *Thomae* MORI, ERASMI et NVCERINI Epistolae, vt

et

et doctorum virorum de eo Elogia, *Frf. M. et Lipſ. ſumt. Chr. Genſchii*, *1689*, *fol.*

Petri MORINI Opuſcula et Epiſtolae, ex fide MSS. *Authoris*, edita, opera et ſtudio *Iac.* QVETIF, *Pariſ. ſumt. Ludov. Billaine*, *1675*, *12.*

Steph. MORINI Diſſertationes octo, in quibus multa Sacrae et profanae Antiquitatis monumenta explicantur. Editio ſecunda, auctior et emendatior, *Dordraci*, *ap. Theod. Goris*, *1700*, *8.*

M. Ant. MVRETI Operum Tomi V, quibus vita noua ipſius MVRETI et noua de *eiusdem* Operibus et editionibus diſſertatio praemittitur, *Veronae*, *ap. Alb. Tumermannum*, *1727*, *8. Voll. V.*

Auguſtini NIPHI Opuſcula Moralia et politica, cum *Gabr.* NAVDAEI de eo Iudicio, *Pariſ. ſumt. Roleti le Duc*, *1645*, *4. maj.*

Henr. NORISII Opera omnia, nunc primum collecta, et ordinata. Tomus I, continens Sacra, Tomus II, Chronologica, Tomus III, Varia, *Veronae*, *ex Typogr. Tumermanniana*, *1729*, *fol. Voll. III.*

Vlr. OBRECHTI Academica, in vnum Volumen collecta, Diſſertationes, Orationes, Programmata, etc. cum Praefat. *Ioh. Caſp.* KHVNII, *Argent. ſumt. Alb. Spoor*, *1704*, *4.*

Petri OLIVERII Diſſertationes Academicae, de Oratoria, Hiſtoria, et Poetica, *Pariſ. ap. Mich. le Petit*, *1672*, *8.*

—— Eaedem, *Cantabr. ex offic. Ioh. Hayes*, *1674*, *12.*

Aonii PALEARII Opera, ad illam editionem, quam ipſe *Autor* recenſuerat et auxerat, excuſa, cum nouis acceſſionibus locupletata, *Amſt. ap. Henr. Wetſtenium*, *1696*, *8.*

Laur. PATAROL Opera omnia, quorum pleraque nunc primum in lucem prodeunt, Tomi II, *Venetiis*, *typis Ioh. Bapt. Paſquali*, *1743*, *4. Voll. II.*

Iac. PERIZONII Diſſertationes ſeptem. Accedit *Ioh. Gottlieb* HEINECCII Praefatio de vtilitate Antiquit. in Iuriſprudentia Romana, *Lugd. Bat. ap. Ioh. Arn. Langerak*, *1740*, *8.*

Franc. PETRARCHAE Opera, *Baſ. per Ioh. Amerbach*, *1496*, *fol.*

—— Eadem, a mendis repurgata, adiectis Carminibus *eius*, Hetruſco ſermone ſcriptis, *Baſ. per Sebaſt. Henricpetri*, *1581*, *fol.*

I. T. PHILIPPS Diſſertationes Hiſtoricae quatuor. Accedunt Epiſtolae ſelectae, vel conſcriptae in vſum Guilielmi Ducis de Cumberland, *Londini*, *impenſis G. Meadow*, *1735*, *8. maj.*

Ioh. PICI, *Mirandulae*, Opera omnia, *Venetiis*, *per Bernardinum Venetum*, *1498*, *fol.*

—— Eadem, *Pariſ. impenſa Ioh. Parui*, *1517*, *fol.*

Ioh. Franc. PICI *Mirandolae*, Opera, *Argent. impr. Ioh. Knob. recognouit Matth. Schurerus*, *1506*, *fol.*

Ioh. et Ioh. Franc. PICORVM Operum omnium, in vnum Corpus reductorum Tomi II, *Baſ. per Seb. Henric-Petri*, *1601*, *fol. Voll. II.*

Henr. PIPPINGII Exercitationes Academicae Iuueniles, quibus acceſſerunt duae *eiusdem* Diſſertationes epiſtolicae recentiores, *Lipſ. ap. haeredes Ioh. Groſſii*, *1708*, *8.*

Bibl. PIRCKHEIMERI Opera politica, Hiſtorica, Philologica, et Epiſtolica, adiectis Opuſculis, PIRCKHEIMERI auſpicio concinnatis, *Clar.* PIRCKHEIMERAE, *Conr.* CELTIS, *Ioh.* STABII, *Cph.* SCHEVRLI, EOBANI *Heſſi* etc. Omnia nunc primum edita ex Bibliotheca PIRCKHEIMERIANA; collecta, recenſita ac digeſta a *Mel.* GOLDASTO, *Hei-*

Heiminsfeldio, vna cum *Conr.* RITTERSHVSII Commentario de Vita et Scriptis PIRCKHEIMERI, *Frf. typis Ioh. Bringeri, 1610, fol.*

Petri PITHOEI Opera Sacra, Iuridica, Historica, Miscellanea, *Paris. ex offic. Nivelliana ap. Sebast. Cramoisy, 1609, 4.*

Bapt. PLATINAE Opuscula, *Paris. in aedibus Ioh. Parui, 1530, 8.*

POGGII *Florentini* Opera recognita, *Bas. ap. Henr. Petrum, 1538, fol.*

Ang. POLITIANI omnium Operum, quae quidem extant, Tomi II, *Parrhis. in aedibus Iodoci Badii, Ascensii, 1519, fol.*

—— Eadem omnia, longe emendatius, quam vsquam antehac, expressa, quibus accessit Historia de Coniuratione Pactiana in Familiam Medicam elegantissime conscripta, cum Indice locupletissimo, *Bas. ap. Nic. Episcopium, iun. 1553, fol.*

Petri POMPONATII Opera, *Venetiis, sumptibus Octauiani Scoti, 1525, fol.*

—— Opera, *Bas. ex offic. Henricpetrina, 1567, 8.*

Iac. PONTANI Progymnasmatum Latinitatis, siue Dialogorum, Voll. III, de Rebus Litterariis, et variis rerum generibus. Accessit ex Codice Augustano de Scholasticorum, aliorumque, ridiculis Farrago, *eodem* interprete, *Ingolst. ex typogr. Adami Sartorii, 1609, 8.*

Ioh. Iouiani PONTANI Opera omnia, soluta oratione composita, *Venetiis, in aedibus Aldi et Andreae Soceri, mense Iunio, 1518, 8. maj. Voll. II.*

—— Opera, a mendis expurgata, et in quatuor Tomos digesta, *Bas. ex offic. Henricpetrina, 1566, 8. Voll. IV.*

Dan. PRIEZACI Miscellaneorum Libri duo, *Lutet. Paris. ap. Petr. Rocolet, 1658, 4.*

Theophanis PROKOPOWICZ Lucubrationes, quae, praeter vnam narrationem, Orationes, Poëmata, et Epistolas, in se comprehendunt, nunc primum in vnum corpus collectae, et editae, *Vratisl. ap. Ioh. Iac. Korn, 1743, 8. maj.*

Sam. PVFENDORFII Dissertationes Academicae selectiores, *Vps. 1677, 8.*

Esaiae PVFENDORFII Opuscula, a Iuuene lucubrata, adiuncto Elogio *Autoris*, et *Ioh. Petri* LVDOVICI de Iure Anglorum in Galliam scripta olim dissertatione, *Halae Hermund. impendio Ioh. Iac. Schützii, 1700, 8.*

Erycii PVTEANI Amoenitatum humanarum diatribae XII, quae partim Philologiam, partim Philosophiam, spectant, *Louanii, typis Cph. Flaui, Frf. ap. Ludov. Elzeuir, 1615, 8.*

Petri RAMI, et *Audomari* TALAEI, Collectanea, Praefationes, Epistolae, et Orationes, cum Indice totius Operis, *Paris. ap. Dionys. Vallensem, 1577, 8.*

Adami RECHENBERGII Dissertationum Historico-Politicarum in Academia Lipsiensi publice propositarum Volumen, *Lips. sumtibus Godofr. Enoch Grossii, 1698, 8.*

Hadr. RELANDI Dissertationum Miscellanearum Partes III, *Traj. ad Rhen. ex offic. Guil. Broedelet, 1706, 8.*

M. Ant. COCCII *Sabellici* Opera, in duos digesta Tomos, *Bas. ex offic. Heruagiana, 1538, fol. Voll. II.*

Iac. SADOLETI Opera, quae extant, omnia, ad Eloquentiam, Philosophiam, et Theologiam, pertinentia, nunc primum e variis Bibliothecis simul edita, et aucta. Ad haec *Ant.* FLOREBELLI Orationes III, et Vita SADOLETI, *Moguntiae, typis Balth. Lippii, 1607, 8.*

—— Opera, quae exstant, omnia, quorum plura ipartim vagabuntur, quaedam doctorum Virorum cura nunc primum prodeunt, Tomi IV, *Veronae, ex typogr. Ioh. Alb. Tumermani, 1737, 1738, 4. Voll. IV.*

Ioh. Christfr. SAGITTARII Otium Ienense, h. e. variarum Obseruationum ac Commentationum Philologicarum et Philosophicarum, potissimum autem Historicarum, Liber singularis, *Ienae, ap. Ioh. Bielcken, 1671, 4.*

—— Idem, sub Titulo: Dissertationes selectiores, *Lips. ap. Mart. Theodorum Heybey, 1695, 4.*

Scaeuolae SAMARTHANI Opera, tum Poëtica, tum ea, quae soluta Oratione scripsit, *Lutetiae, ap. Petr. Durand. 1616, 8.*

Scaeuolae et *Abelli* SAMARTHANORVM, Patris et Filii, Opera, Latina et Gallica, tum ea, quae soluta oratione, tum ea, quae versu, scripta sunt, quibus accessit *Scaeuolae ipsius* Tumulus, *Lutet. Paris. ap. Iac. Villery, 1633, 4.*

Pauli SCALICHII Encyclopaediae, seu orbis disciplinarum, tam sacrarum, quam prophanarum, Epistemon, et alia *Eiusdem* Opuscula, *Bas. per Ioh. Oporinum, 1559, 4.*

Pauli de la SCALA Miscellaneorum de rerum caussis et successus, et de secretiore quadam methodo, qua euersiones omnium regnorum vniuersi orbis et futurorum series erui possint, Libri VII, item Methodus reuocandi haereticos ab erroribus, et Oratio de instauranda Romanae Ecclesiae doctrina, Tom. I, II, *Coloniae, ex typogr. Theod. Graminaei, 1570, 1571, 4. Voll. II.*

Ios. SCALIGERI Opuscula diuersa, Graeca et Latina, partim nunquam hactenus edita, partim ab *Auctore* recensita, atque aucta, cum Notis in aliquot veteres Scriptores, *Paris. ap. Hadr. Beys, 1605, 8.*

—— Opuscula varia, antehac non edita, *Paris. ap. Hieron. Drouart, 1610, 4.*

Ioh. Dan SCHOEPFLINI Commentationes Historicae et Criticae, *Bas. typis Ioh. Henr. Deckeri, 1741, 4.*

Conr. Sam. SCHVRTZFLEISCHII Dissertationes Academicae, varii generis, publico nomine scriptae, et nunc primum coniunctim editae, *Vitemb. ap. Ioh. Guil. Meyerum et Godof. Zimmermannum, 1699, 4.*

—— Disputationes Philologico - Philosophicae, *Lips. sumt. Nic. Scipionis, 1700, 4.*

Annae Mariae a SCHVRMANN Opuscula, Hebraea, Graeca, Latina, Gallica, Prosaica, et Metrica. Editio tertia, auctior et emendatior, *Traj. ad Rhen. ex offic. Ioh. a Wasberge, 1652, 8.*

Petri SCRIVERII Opera Anecdota, Philologica, et Poëtica, ex Schedis *Auctoris* MSS. eruit et edi curauit *Arn. Henr.* WESTERHOVIVS, *Traj. ad Rhen. ap. Herm. Besseling, 1737, 4. maj.*

Ioh. SELDENI Opera omnia, tam edita, quam inedita, in III Voluminibus, collegit et recensuit, vitam *Auctoris*, Praefationes et Indices adiecit, *Dav.* WILKINS, *London, typis Guil. Bower* etc. *1726, fol.*

Ioh. Genesii SEPVLVEDAE Opera omnia, nunc primum singulari studio in Hispania, Italia, et Gallia, conquisita, et simul in lucem edita, adiecto Indice copiosissimo, *Col. Agr. sumt. Arn. Mylii, 1602, 4.*

Car. SIGONII Opera omnia, edita et inedita, cum Notis Variorum et *eiusdem* Vita a *Ludov. Ant.* MVRATORIO conscripta. *Phil.* ARGELATVS, *Bononiensis*, nunc primum collegit, *suas*que animaduersiones in aliquot ipsius SIGONII Opuscula adiecit, nec non Indicibus locupletissimis exornauit, Tomi IV, *Mediol. in aedib. Palatinis, 1732, fol. Voll. IV.*

Ioh. SIRMONDI Opera varia, nunc primum collecta, ex *ipsius* Schedis emendatiora, Notis posthumis, Epistolis et Opusculis aliquibus, auctiora. Accedunt *S. Theodori* STVDITAE Epistolae, aliaque Scripta dogmatica, pleraque SIRMONDO interprete, Tomi V, *Venetiis, e typogr. Barth. Iauarinae, 1728, fol. Voll. V.*

Henr.

Henr. Iac. SIVERS Opuscula Academica Varno-Balthica. Praemissa est Praefatio *Ioh. Henr. a* SEELEN de studio mythologico, *Lub. typis Cor. Henr. Willeri, 1730, 8.*

Ioh. STRAVCHII Opuscula iuridico-historico-philologica, in vnum Volumen collecta, cura *Car. Gottlieb* KNORRII. Accesserunt *Conr. Frid.* REINHARDI Praefatio de Commentatoribus in *Corn.* TACITI Germaniam, *Halae Magdeb. ap. Ioh. Cph. Krebsium, 1729, 4.*

Aeneae SYLVII Opera omnia, nunc demum post corruptissimas editiones castigata, et in vnum corpus redacta, quibus accessit Gnomologia, ex omnibus *eius* Operibus collecta, *Bas. ex offic. Henricpetrina, 1571, fol.*

Audomari TALAEI Opera, *Bas. ex offic. Petri Pernae, 1576, 4.*

Frid. TAVBMANNI Otium semestre publicum. *Eiusdem* Oratio de Hercule Academico, adiecta tamen magis, quam perfecta. Primum *Giessae Hassorum* edita, iterum *Witteb. typis Ioh. Gormanni, 1610, 8.*

Iac. THOMASII Dissertationes LXIII, varii argumenti, magnam partem ad Historiam Philosophicam et Ecclesiasticam pertinentes, nunc coniunctim editae a Filio, *Chr.* THOMASIO, *Halae Magdeb. impensis Ioh. Frid. Zeitleri, 1693, 8.*

THOMASIANA Programmata, et alia Scripta similia breviora, coniunctim nunc edita, cum Notis hinc inde de nouo adiectis, *Halae et Lips. imp. Ioh. Cph. Krebsii, 1724, 8.*

Ienkini THOMASII Dissertationes, varii argumenti, partim sua opera conscriptae, partim ex aliis linguis translatae, accedit *Cl.* DAVAZI Dissertatio Theol. de Traditionibus, *Altorf. Noric. typis et impensis Iod. Guil. Kohlesii, 1712, 8.*

Ioh. Vdalr. TRESENREVTERI Vita et Opuscula, conscripta, collecta, congesta a *Ioh. Paulo* ROEDERO, *Norimb. ap. Ioh. Geo. Lochner, 1745, 4.*

Adr. TVRNEBI Opera, ex Bibliotheca *Stephani, Adriani F.* TVRNEBI, Senatoris regii, in vnum collecta, emendata, aucta, et in III Tomos tributa, *Argent. sumtibus Laz. Zetzneri, 1600. fol.*

Ioh. Alphonsi TVRRETINI Opusculorum varii generis Tomi II, *Brunsuigae, ap. Frid. Guil. Magerum, 1725, seq. 8. Voll. II.*

Henr. VAGEDES Opera Academica, quae, seorsim antehac edita, in vnum corpus collegit, typisque denuo describenda curauit, *Phil. Ludov.* PASTOIR. Accedit *Editoris* Differt. de Cura Principum, aliorumque Magistratuum Christianorum circa oppressos fidei suae consanguineos, *Frf. et Lips. sumtibus et typis Herm. Augustini Enax, 1703, 4.*

Ludov. Casp. VALCKENAER Specimina Academica, I Dissertatio de Byrsa, Phoenicio Arcis Carthaginensium nomine etc. II Schediasma de Herodotea vrbe Cadyti, III Glossae sacrae ex HESYCHIO decerptae, *Franequerae, apud Mart. van der Veen, 1737, 4.*

Laur. VALLAE Opera, nunc primum in vnum Volumen collecta, et, exemplaribus variis collatis, emendata, *Bas. ap. Henr. Petrum, 1540, fol.*

Franc. VAVASSORIS Opera omnia, antehac edita, Theologica, et Philologica, nunc primum in vnum Volumen collecta, ad quae accesserunt inedita, et sub ficto nomine emissa, *Amst. apud Petr. Humbertum, 1709, fol.*

Marci VELSERI Opera Historica, et Philologica, sacra, et profana, in quibus Historia Boica, Res Augustanae, Conuersio et Passio SS. Martyrum, Afrae, Hilariae, Dignae, Eunomiae etc. Narratio eorum, quae contigerunt APOLLONIO *Tyrio*, Tabulae PEVTINGERIANAE, integrae Epistolae ad Viros illustres Latinae Italicaeque, et Proteus Satyra, continentur

tur. Acceſſit *P. Optatiani* PORPHYRII Panegyricus, Conſtantino M. miſſus, accurante *Cph.* ARNOLDO, *Norimb. typis et ſumt. Wolfg. Mauritii* etc. *1682, fol.*

Lamb. VELTHVSII Opuſcula varia, antea ſeorſim edita, nunc in vnum collecta, Tomus I, *Vltraj. ap. Thom. Fontanum, 1678,* et Tomus II, *ibidem, typis Theod. ab Ackersdyck, 1668, 12. Voll. II.*

Ioh. Ludov. VIVIS Opera, in duos diſtincta Tomos, quibus omnes *ipſius* Lucubrationes complectuntur, praeter Commentarios in AVGVSTINVM de Ciuitate Dei, cum Indice vberrimo, *Baſ. per Nic. Epiſcopium, iuniorem, 1555, fol. Voll. II.*

Ioh. Gerh. VOSSII Opera, in ſex Tomos diuiſa, quorum I eſt Etymologicus, II Grammaticus, III Philologicus, IV Hiſtoricus et Epiſtolicus, V agit de Idololatria Gentili, VI continet Tractatus Theologicos, *Amſt. ex typogr. P. et I. Blaeu, 1701, fol. Voll. VI.*

Ant. VRCEI *Codri* Opera, quae extant, omnia, in quibus in vtriusque Linguae Graecae et Latinae Auctoribus Loca hactenus non intellecta explicantur, *Baſ. per Henricum Petri, 1540, 4.*

Ioh. Cph. WAGENSEILII Exercitationes ſex, varii argumenti, *Altd. Noric. apud Pauli Furſtii haeredes, 1687, 4.*

Ioh. Geo. WALCHII Parerga Academica, ex hiſtoriarum atque antiquitatum monumentis collecta, *Lipſ. ſumtu Ioh. Frid. Gledisch, b. fil. 1721, 8.*

Sam. WERENFELSII Diſſertationum Volumina II, quorum prius de Logomachiis Eruditorum et de Meteoris Orationis; poſterius Diſſertationes varii argumenti continet, *Amſt. ap. Rod. et Gerh. Wetſtenios, 1716, 8. Voll. II.*

Conr. WIMPINAE *a Fagis* Farrago Miſcellaneorum, Opus partim recens natum, partim vberiori foetu renatum, ac multa diligentia recognitum, et caſtigatum, *Col. ap. Ioh. Soterum, 1531, fol.*

Ioh. WOLFFII Lectionum memorabilium et reconditarum Tomi II, cum figuris, *Lauingae, ſumtibus Auctoris, et typis Leonh. Rheinmichel, 1600, fol. Voll. II.*

— Eaedem. Editio ſecunda, a multis erratis Hypographicis emendata, et nouis Indicibus locupletata, cum figuris nouiter aeri inciſis, *Frſ. M. ſumt. haered. Henn. Groſſii, 1671, fol. Voll. II.*

CAPVT II.

OPERA ITALICA ET HISPANICA LINGVA SCRIPTA.

Daniello BARTOLI *Opere diſtribute in trè Tomi, con un breve Raggaglio della ſua vita,* in Venetia, *preſſo Nicolo Pezzana, 1716, 4. Voll. III.*

Pietro BEMBO *Proſe,* in Vinegia, *1547, 8.*

Iacopo BONFADIO *Lettere famigliari, con altri ſuoi componimenti in proſa ed in verſo e colla Vita dall' Autore, ſcritta dal Conte* Giammaria MAZZVCHELLI. *Il tutto inſieme raccolto e dato alla luce dall Abbate* Ant. SAMBVCA, *Parti II,* in Breſcia, *preſſo Iacopo Turlini, 1746, 8. con fig. Voll. II.*

Lodovico CASTELVETRO *Opere Critiche, non più ſtampate, colla vita del* Autore, *ſcritta dal Sig.* Lodov. Ant. MVRATORI, Lione,

Lione, *nella stamperia di Pietro Foppens*, *1727*, 4.

Domenico LAZZARINI *Osservazioni sopra la Merope del Sig.* Scipion MAFFEI, *et altre varie Operette, parte finora qua et la disperse, parte non piu publicate.* *Per* Francesco BENAGLIO, in Roma, *nella stamperia di Nicolo et Marco Pagliarini*, *1743*, 4.

Nicolo MACHIAVELLI *Opere, Parti IV*, nella Haya, *1726*, 8. *Voll. IV.*

Ant. Maria SALVINI *Discorsi Academici sopra alcuni dubbi proposti nella Academia degli Apatisti, Tomi III*, in Venetia, *appresso Angelo Passinello*, *1735*, 4.

Paolo SARPI *Opere, divise in sei Volumi*, in Venetia, *appresso Roberto Majetti*, Vol. I, *1687*, Vol. II, *1686*, Vol. III, *1675*, Vol. IV, *in Mirandola*, *1687*, Vol. V, *in Venetia*, *1683*, Vol. VI, *ibid. 1685*, *12.*

Torquato TASSO *Prose divise in cinque Parti, nuovamente poste in luce separate delle Rime*, in Venetia, *appresso Evangelista Deuchino*, *1612*, *12.*

Benedetto VARCHI *Lezzioni Academiche sopra diverse materie Poetiche e Philosophiche raccolte nuovamente et la maggior parte non piu date in luce, con la vita del Auctore*, in Fiorenza, *per Filippo Giunti*, *1590*, 4.

Pedro de RIBADENEYRA *Obras agora de nuevo revistas y acrecentadas*, en Madrid, *en la imprenta de Luis Sanchez*, Parte I, *1605*, Part. II, et III, *1604*, *fol. Voll. III.*

C A P V T III.

OPERA GALLICA LINGVA SCRIPTA.

Iean Louis Guez de BALZAC *Oeuvres divisées, en II Tomes*, à Paris, *chez Thomas Iolly*, *1665*, *fol. Voll. II.*

Iean BARBEYRAC *Recueil de discours sur diverses matieres importantes, traduits ou composez par* Lui, *avec l'Eloge historique de feu* Mr. NOODT, *Tomes II*, à Amst. *chez Pierre Humbert*, *1731*, *12. Voll. II.*

Pierre BAYLE *Oeuvres diverses contenant tout ce, que cet Auteur a publié sur des matieres de Theologie, de Philosophie, de Critique, d' Histoire et de Litterature, excepté son Dictionnaire Historique et Critique, Tomes IV*, à la Haye, *chez P. Husson*, *1727*, *fol. maj. Voll. IV.*

Iacques Benigne BOSSVET *Oeuvres contenans tout ce qu' il a écrit sur differentes matieres, Tomes VI*, à Argentina, *aux depens de Iean Bapt. Albrizzi*, à Venise, *1736-1747*, 4. *maj. Voll. VI.*

Alain CHARTIER *Oeuvres, contenans l'Histoire de son tems toutes nouvellement revuës, corrigées et de beaucoup augmentées sur les Exemplaires escrits à la main, par* Andre du CHESNE, à Paris, *chez Samuel Thiboust*, *1617*, 4.

Vrb. CHEVREAV *Oeuvres mêlées, Tomes II*, à la Haye, *chez Henry Scheurleer*, *1717*, 8. *Voll. II.*

Iean Pierre de CROVSAZ *Divers Ouvrages, en II Tomes*, à Amst. *par la Compagnie*, *1737*, *12.*

[Savinien] CYRANO de BERGERAC *Oeuvres diverses*, à Paris, *chez Charles de Sercy*, *1654*, 4.

Gabr. DANIEL *Recueil de divers Ouvrages philosophiques, Theologiques, Historiques, Apolo-*

Apologetiques, et de Critique, Tomes III, a Paris, *chez Denis Mariette et Iean Bapt. Corignard, 1724, 4. maj. Voll. III.*

Bernard de FONTENELLE *Oeuvres diverses, augmentées par l'* Auteur, *III Tomes,* a Amst. *chez Etienne Roger, 1716, 8. Voll. III.*

—— *Oeuvres diverses, nouvelle edition augmentée et enrichie de Figures gravées par* Bernard PICART, *Tomes III,* a la Haye, *1728, 1729, fol. maj. Voll. III.*

Jacques LESCHASSIER *Oeuvres contenans plusieurs Traitez, tant du Droit Public des Romains que de celui des François,* a Paris, *1649, 4.*

Iean MABILLON *Ouvrages Posthumes, et ceux de* Thieri RUINART, *par D.* Vincent THUILLIER, *en III Tomes,* a Paris, *chez François Rabuty etc. 1724, 4. maj. Voll. III.*

(Franc.) de MAUCROIX *Nouvelles Oeuvres,* a Paris, *chez Andre Cailleau, 1726, 8.*

De MERE *Oeuvres sur diverses Matieres, Tomes II,* a Amst. *chez Pierre Mortier, 1692, 8. Voll. II.*

—— *Oeuvres Posthumes,* a la Haye, *chez Meindert Vytwerf, 1701, 8.*

NADAL *Oeuvres mêlées, Tome I, contenant ses Dissertations academiques, avec plusieurs Pieces de Litterature et de Critique. Tome II, contenant plusieurs pieces fugitives et ses Dissertations sur les Tragedies de* RACINE, a Paris, *chez Briasson, 1738, 8. Voll. II.*

Etienne PASQUIER *Oeuvres; Recherches de la France; Plaidoye pour* M. le Duc de LORRAINE; *Celui de* Mr. VERSORIS *pour les Jesuites contre l' Université de Paris;* Clarorum Virorum ad *Steph.* PASQUIERIUM Carmina; Epigrammatum Libri VI; Epitaphiorum Liber; Iconum Liber, cum nonnullis *Theod.* PASQUIERII in Francorum Regum icones notis; Lettres; *Oeuvres mêlées et les Lettres de* Nicolas PASQUIER, *II Tomes,* a Amst. *par la Compagnie, 1723, fol. Voll. II.*

Olivier PATRU *Oeuvres diverses, contenant ses Plaidoyers, Harangues, Lettres et vies de quelques uns de ses Amis. Quatrieme Edition, considerablement augmentée, II Tomes,* a Paris, *chez Jacqu. Clouzier, 1732, 4. Voll. II.*

Jacques DAVY du PERRON *Oeuvres diverses, contenant plusieurs Livres, Conferences, Discours, Harangues, Lettres d' Etat et autres, Traductions, Poësies et Traitez tant d' Eloquence, Philosophie que Theologie non encor veus ni publiez, maintenant reimprimez sur ses Exemplaires revus, corrigez, et augmentez de Sa main,* a Paris, *par Antoine Etienne, 1622, fol.*

Albert RADICATI Comte de PASSERAN *Recueil de Pieces curieuses sur les matieres les plus interessantes,* a Rotterd. *chez la Veuve Thomas Iohnson et Fils, 1736, 8. maj.*

Rene RAPIN *Oeuvres diverses, nouvelle edition augmentée du Poeme des Jardins, en III. Tomes,* a la Haye, *chez Pierre Gosse, 1725, 8. Voll. III.*

Charles de SAINT DENIS de SAINT EVREMOND *Oeuvres publiées sur ses Manuscrits avec la Vie de l' Auteur par* Mr. des MAIZEAUX, *quatriéme edition revuë, corrigée et augmentée. Enrichie de Figures gravées par* B. PICART *le Romain, Tomes V,* a Amst. *chez Covens et Mortier, 1726, 8. Voll. V.*

—— *Melange curieux des meilleures Pieces, et de quelques autres Ouvrages rares ou nouveaux, Troisieme edition, où l' on a retranché plusieurs pieces pour en ajouter de plus interessantes, enrichie de Figures gravées par* B. PICART *Le Romain, Tomes II,*

Tomes II, a Amst. *chez Covens et Mortier*, *1726*, *8*. *Voll. II.*

Dissertation sur les Oeuvres de Mr. de SAINT EVREMONT. *Avec l'Examen qu'il a fait pour* M. la Duchesse MAZARIN, *contre* Mr. le Duc. MAZARIN *son mari*, a Amst. *chez Pierre Mortier*, *1704*, *8*.

Remond de SAINT-MARD *Oeuvres melées*, *III. Tomes*, a la Haye, *chez Jean Neaulme 1742*, *8*. *Voll. III.*

Charles Irenée de CASTEL Abbé de SAINT-PIERRE *Oeuvres diverses*, *Tomes II*, a Paris, *chez Briasson*, *1730*, *Voll. II. en.*

—— *Ouvrages de Politique et de Morale*, *Tomes XIV*, a Rotterd. *1733*, *et suiv.* *8*. *Voll. XIV.*

Cesar VICHARD de SAINT-REAL *Oeuvres*, *nouvelle edition*, a la Haye, *chez les Freres Vaillant et Nic. Prevôt*, *Tomes V*, 1722, *12*. *Voll. V.*

Jean François SARASIN *Oeuvres*, a Paris, *chez la Veuve Sebastien Mabre Cramosy*, *1694*, *12*.

Jean Renaud de SEGRAIS *Oeuvres diverses*, *II Tomes*, a Amst. *chez François Changuion*, *1723*, *8*.

THEOPHILE *Oeuvres*, *divisées en quatre Parties*, a Grenoble, *chez Pierre Marniolles*, *1629*, *8*.

—— *Les mêmes*, *en trois Parties*, a Lyon, *pour Nicol Gay*, *1630*, *8*.

—— *Les mêmes*, a Rouen, *chez Jean Bapt. Behourt*, *1636*, *8*.

—— *Les mêmes*, a Rouen, *chez Jean Berthelin*, *1638*, *8*.

TILLADET *Dissertations sur diverses matieres de Religion et de Philologie*, *Tomes II*, a la Haye, *chez David Duri*, *1714*, *8*. *Voll. II.*

Jacques de TOURREIL *Oeuvres*, *Tom. I, II*, a Paris, *chez Brunet*, *1721*, *4*. *Voll. III.*

Du VAIR *Les Oeuvres comprises en Cinq Parties*, *revuës et corrigées*, a Rouen, *chez Jean Osmont*, *1612*, *8*.

François de la MOTHE Le VAYER *Oeuvres*, *Tomes II*, *seconde edition*, *revuë*, *corrigée et augmentée*, a Paris, *chez Augustin Courbé*, *1656*, *fol. Voll. II.*

CAPUT IV.

OPERA GERMANICA.

Translationes *oder Tütschungen des Hochgeachten* Nicolai *von* WYLA, *der Zyten Statschreibern der Stadt Esselingen, etlicher Bücher* Enee SILVII, POGII Florentini, Felicis HEMMERLEIN, *Doctoris, mit sampt andern Schrifften, deren XVIII nach einander underschiedendlichen mit ihren Figuren und Titeln begriffen sint.* Fleissigelichen geordnet und gedruckt Iohannes Bryse, Burger zu Strassburg, 1510, fol.

Chr. Gottl. BUDERS *Nützliche Sammlung verschiedener*, *meistens ungedruckter*, *Schrifften*, *Berichte*, *Urkunden*, *Brieffe*, *Bedencken*; *welche zu Erläuterung der Natur- und Völcker- besonders Teutschen Staats- und Lehn- Rechten*, *auch Kirchen*, *Politischen und gelehrten Historien dienen können*; *mit einigen Anmerckungen erlaeutert*, *herausgegeben*, Frankfurth und Leipzig, *bey Chr. Heinrich Cuno*, *1735*, *8*.

Chr.

Nic. Hieron. GVNDLINGS *Satyrische Schrifften*, Iena, *verlegts Ioh. Friedr. Ritter*, 1738, 8.

Ioh. Balth. SCHVPPENS *Lehrreiche Schrifften*, Frankfurth am Mayn, *bey Balth. Cph. Wust*, 1701, 8. *Voll. II.*

Chr. THOMASENS *Auserlesne Schrifften*, *II Theile*, *I Theil*, Halle, *im Rengerischen Buchladen*, 1705, *II Theil*, Frankfurth und Leipzig, 1714, 8. *Voll. II.*

CAPVT V.
OPERA ANGLICA.

Thomas CHVBB's *Collection of Tracts on various Subjects*, London, *printed for T. Cox*, 1730, 4. *maj.*

Henry DODWELL's *Works abridg'd with an Account of his Life by* Francis BROKESBY B. D. *to which is added an Abstract of* Mr. DODWELL's *Book de Cyclis by* Edm. Halley, *the second Edition*, London, *printed for William and John Innys*, 1723, 8. *maj.*

Ben. IOHNSON's *Works in six Volumes adorn'd with Cuts*, London, *printed for J. Walthoe etc.* 1716, 8. *Voll. III.*

John LOCKE's *Remains publish'd from his Original Manuscripts, to which are added thra Copies of Verses formerley written*, London, *printed for E. Curll*, 1714, *fol.*

—— *Oeuvres diverses, nouvelle edition considerablement augmentée, en II Tomes*, a Amst. *chez Jean Frederic Bernard*, 1732, 8. *Voll. II.*

Walter MOYLE's *Works, none of which were ever before publish'd in two Volumes*, London, *printed for J. Darby etc.* 1726, 8. *maj.*

Henry SPELMAN's *English Works publish'd in his Lifetime, together with his Posthumous Works, relating to the Laws and Antiquities of England; First publish'd by the present Lord Bischop of Lincoln in the Year* 1695. *Together with the Life of the Author, now revised by his Lordschip. To which are added, two more Treatrises of Sir* Henry SPELMANN, *never before printed: One of the Admiral-Jurisdiction, and the Officiers there of: the other of antient Deeds and Charters, with a compleat Index to the Whole*, London, *printed for D. Browne sen. et jun.* 1723, *fol.*

William TEMPLE's *Miscellanea in two Parts, the fifth Edition*, London, *printed for Jacob Tonson*, 1697, 8.

—— *Oeuvres mêlées, Parties II*, a Vtrecht, *chez Antoine Schouten*, 1693, 12, *Voll. II.*

A Collection of Several Pieces of John TOLAND, *now First publish'd from his original Manuscripts, with some Memoirs of his Life and Writings*, London, *print. for J. Peele*, 1736, 8. *maj. Voll. II.*

Edw. WARD's *Writings*, Vol. I, London, *by J. How*, 1700, *fol.*




PAR-

PARTIS II

LIBER I.

SCRIPTOR. HISTOR.

LITTERAR. VNIVERSAL.



PARS II,
HISTORIAM LITTERARIAM EXHIBENS.

LIBER I.
HISTORIAE LITTERARIAE VNIVERSALIS SCRIPTORES.

CAPVT I.
DE ERVDITIONE IN GENERE.

SECTIO I.
DE LAVDIBVS, VTILITATE, ET NECESSITATE, LITTERARVM.

Sam. BOCCII Gnomologia Doctorum de Doctis, *Erfurti, litteris hered. Pauli Michaelis, 1669, 12.*

* *Sunt loci communes de Eruditione et Doctis ex antiquis et recentioribus Auctoribus collecti.*

Franc. RIDDERI De Eruditione Historia, *Roterod. exc. Ioh. Borstius, 1650, 12.*

* *Sunt Collectanea de Ignorantia, Eruditione, huius laude, commodis, et incommodis, Eruditorum virtutibus, vitiis, impedimentis Studiorum, docentium et discentium requisitis, Academiis, Libris, et Bibliothecis.*

De non contemnendis Studiis humanioribus, futuro Theologo maxime necessariis, Epistolae *Mart.* LVTHERI; *Phil.* MELANCHTHONIS, *Petri* (SCHADIII *Mosellani, Iod.* IONAE, *Ioh.* DRACONIS et EOBANI *Hessi.*

v. in BEYSCHLAGII Opusc. T. I, Fasc. II, p. 275, *Halae Suev. 1729, 8.*

Phil. MELANCHTHONIS Oratio de Artibus liberalibus, habita 1517.

v. inter

v. inter *Eius* Declamatt. *Argent.* 1541, 4. p. 71, et *ibid.* 1558, 8. T. I, p. 324.

Herm. BVSCHII Vallum Humanitatis, siue humaniorum Litterarum contra obtrectatores Vindiciae. *Auctoris* vitam et Germaniae equitem acerrimum humanitatis propugnatorem, ex Historia adumbratum, praemisit *Iac.* BVRCKHARD, *Frf. ad Moen. typis Penzoldi*, 1719, 8.

Nic. BIESII Oratio pro Litteris, *Valentiae, ap. Ioh. Mey*, 1546, 8.

Caelii Secundi CVRIONIS Oratio de ingenuis Artibus.

v. in *Eius* Epist. et Oratt. *Bas.* 1553, 8. p. 138.

M. Ant. MVRETI Orationes tres de Studiis Litterarum, habitae 1554-1555, *Venetiis, ap. Aldum*, 1555, 4.

Et exst. inter *Eiusd.* Oratt. *Col. Agr.* 1609, 8. *Vol. I, p.* 1, *seqq.*

Ioh. GVIDONII Minerualia, in quibus Scientiae praeconium atque ignorantiae socordia consideratur, Artium liberalium in Musicen decertatio lepida appingitur, *Traj. ad Mosam, exc. Iac. Bathenius*, 1554, 4.

Hadr. IVNII Oratio de liberalium Artium dignitate.

Accessit *Eiusdem* Epistolis, *Dordr.* 1652, 12. p. 571-609.

Pauli SCALICHII Encomium Scientiarum.

Accessit *Eiusdem* Encyclopaediae, *Bas.* 1559, 4. p. 689.

Car. SIGONII Oratio de laudibus studiorum humanitatis, hab. 1559.

v. inter *Eius* Orationes, *Col. Agr.* 1595, 8. et adiectas *M. A.* MVRETI Orationibus *Col.* 1609, 8. Tom. II, p. 265.

Ioh. CASELII Oratio pro studiis bonarum litterarum, hab. 1563, *Rost. ex offic. Aug. Colorini*, 1577, 4.

Gasp. GVTIERREZ de los RIOS *Noticia general para la estimacion de las artes y de la manera en que se conocen las liberales de las, que son mecanicas y serviles*, Madrid, *por Pedro Madrigal*, 1600, 4.

Franc. BACONI de VERVLAMIO Tractatus de dignitate et augmentis Scientiarum.

v. in *Eius* Opp. *Frf. ad Moen.* 1665, *fol. p.* 1, *seqq.*

Petri Andr. CANONHERII Oratio de Laudibus Litterarum, habita 1604, *Florentiae, ap. Volomar. Timan*, 1605, 12.

Ioh. CLINGERI Oratiuncula de bonarum Artium et Litterarum studiis, *Lips.* 1614, 4.

—— Oratio alia, de eodem argumento, *Ibidem*, 1620, 4.

Iusti LIRAEII Oratio de vsu et dignitate studiorum humanitatis.

v. inter Orationes inaugurales Gymnasii Vltraiectini, *Vltraj.* 1634, 4.

Claudii CLEMENTIS Paraenesis allegorica ad amorem litterarum.

Accessit *Eiusdem* Libris IV de Extructione Musei, seu Bibliothecae, *Lugd.* 1634, 4. p. 537, *seq.*

Laur. Ramirez de PRADO Schediasma epistolare de liberalibus studiis. Editio altera, ab ipso *Auctore* aucta et emendata, *Antv. ex offic. Plantiniana Balth. Moreti*, 1649, 4.

Reineri NEVHVSII Oratio de commendatione doctrinae.

v. in *Eiusd.* Suada Alcmariana, *Amst.* 1656, 12. p. 225.

—— Oratio de Litterarum laudibus et contemtu.

v. *ibidem*, p. 393.

—— Oratio de Eruditionis praeconio.

v. *ibidem*, p. 470.

Iac. CRVCII Oratio de Litterarum praestantia.

v. in *Eiusd.* Suada Delphica, *Amst.* 1657, 12. p. 329.

Octauii FERRARII de Studiorum necessitate Prolusio.

v. in *Eius* Opp. *Chemnitii*, 1664, 12. p. 224. et *Wolffenb.* 1711, 8. T. I, p. 114.

Ioh. Geo. GRAEVII Oratio pro Litteris, habita 1661.

v. inter

v. inter *Eius* Orationes, *Delphis, 1721, 8. p. 7 - 35.*

Florentii SCHVYL Oratio de veritate Scientiarum et artium Academicarum, *Lugd. Bat. ap. Ioh. Hogenackerum, 1672, 4.*

Octauii FERRARII Mineruae clypeus, siue pro litteris et Professoribus Apologetica, *Patauii, typis P. M. Frambotti, 1674, 4.*

Et exst. in *Eiusd.* Opp. *Wolffenb. 1711, 8. T. I, p. 520.*

Bened. AVERANII Oratio de gloria Litterarum, hab. 1678.

v. in *Eiusd.* Opp. *Florent. 1717, fol. T. III, p. 8 - 14.*

—— Oratio de Vtilitate Litterarum, habita 1679.

v. *ibid.* p. 14 - 18.

—— Oratio de Iucunditate Litterarum, habita 1680.

v. *ibid.* p. 19 - 24.

Dan. Geo. MORHOFII Oratio de Litterarum in Republica vtilitate, dicta 1684.

v. inter *Eius* Orationes, *Hamb. 1098, 8. p. 198 - 213.*

Bened. AVERANII Oratio, quantum Litterae in pace et tranquillitate Reipublicae prosint, dicta 1685.

v. in *Eius* Opp. Tom. III, p. 44 - 50.

—— Oratio, Litteras verissimam pacem animo largiri, dicta 1687.

v. *ibid.* p. 58 - 64.

Dav. CLERICI Oratio de encomio Litterarum et Artium, praemiisque eis debitis.

v. inter *Eius* Orationes, *Amst. 1687, 8. p. 1 - 18.*

Bened. AVERANII Oratio, Litteratis hominibus omnem terram patriam esse, dicta 1689.

v. in *Eiusd.* Opp. Tom. III, p. 74 - 80.

—— Oratio, gloriosos esse, qui Sapientes colunt, ignominiosos, qui despiciunt, dicta 1690.

v. *ibid.* p. 80 - 85.

—— Oratio de Sapientia fortunae victrice, 1691.

v. *ibid.* p. 86 - 99.

—— Oratio, Litteras esse vitiorum emendatrices, commendatricesque virtutum, 1693.

v. *ibid.* p. 96 - 101.

—— Oratio, Sapientia victrix voluptatis, 1694.

v. *ibid.* p. 101 - 106.

Cph. CELLARII Dissertatio de vtilitate Propaedeumatum, hoc est Philologiae et Philosophiae, hab. 1695.

v. inter *Eius* Dissertat. Acad. *Lips. 1712, 8. p. 195, seq.*

—— Oratio de melioribus litteris restituendis, hab. 1697, recusa, *Halae, 1703, 4.*

Ioh. Geo. PRITII Dissertatio moralis de quaestione, quantum conferat Eruditio ad felicitatem humanam, *Lips. 1697, 4.*

Imman. PROELEI Dissertatio de Eruditionis pretio, *Lips. 1701, 4.*

Ioh. Conr. FEVERLINI Oratio de Eruditionis pretio, hab. 1699, *Nerolingae, 1708, 4.*

Ioh. Alph. TVRRETINI Oratio de Eruditionis et pietatis nexu, hab. 1706.

v. inter *Eius* Oration. *Geneue, 1737, 4. p. 183, seq.*

Dominici LAZZARINI Orationes II, pro optimis studiis, habitae 1711, 1712.

v. *Nelle varie Operette del medesimo,* Romae, *1743, 4. p. 75 - 118.*

Paulini a S. IOSEPHO Oratio de patrocinio bonarum litterarum, 1713.

v. inter *Eius* Oratt. a *Ioh. Erh.* KAPPIO ed. *Lips. 1728, 8. p. 25 - 56.*

—— Oratio de Infelicitate Illiteratorum, dicta 1714.

v. *ibid.* p. 91 - 114.

Ieau BARBEYRAC *Discours sur l' utilité des Lettres et des Sciences par rapport au bien de l' état*, Geneve, *chez Fabri et Barrillot, 1714, 4. maj.*

Et *dans son Recueil de Discours sur diverses matieres*, a Amst, *1731*, *8*. *T. II*, *p. 169 etc.*

—— *Rede von dem Nutzen der* Studiorum *in einem Staat*, *ins Teutsche übersetzt.* Adiecta est *Ioh. Tob.* WAGNERS *Entwurff einer Soldaten Bibliothec*, *Leipzig*, *1724*, *8*. *p. 419*, *seqq.*

Ioh. Geo. WALCHII Dissertatio de Litteris humanioribus, *Lips. 1715*, *4*.

ANONYMI *Reflexions sur l' Vtilité de la Litterature.*

v. *dans les Memoires de Litterature de Mr. de* SALLENGRE, *Tom. I*, *p. 211*, *et suiv.* a la Haye, *1715*, *12*.

Arn. DRACKENBORCH Oratio de vtilitate et fructu, qui ex humanioribus disciplinis in omne hominum et doctrinarum genus redundant, dicta 1716, *Traj. ad Rhen. ap. Guil. vande Water*, *1716*, 4.

Et inter *Ioh. Erh.* KAPPII Oration. select. Claror. Viror. *Lips. 1722*, *8*. *p. 214*, *seqq.*

Petri BVRMANNI Oratio in humanitatis studia, hab. 1720, *Lips. 1720*, 4.

Et inter KAPPII Orationes select. Claror. Viror. *Lips. 1722*, *8*. *pag. 287*, *seq.*

Ioh. Guil. BECKERI Oratio de Musis, felicissimis memoriae immortalis custodibus, *Wittenb. 1720*, *4*.

Laur. REINHARDI Obseruatio de iusto pretio elegantioribus litteris et Philosophiae statuendo.

v. in Miscellan. Lipsiens. Tom. IX, pag. 41, seqq.

Ioh. Frid. BEYSCHLAGII Oratio de praemiis, quae olim bonarum Litterarum cultoribus collata sunt, cum additamentis.

v. in *Eiusdem* Sylloge variorum Opusculorum, Tom. I, p. 475-530.

Petri IAENICHII Oratio de praemiis et honoribus Litteratorum insolitis, et *Iac.* ZABLERI Oratio de exiliis et hospitiis bonorum litterarum, *Thorunii*, *1718*, *4*.

Ioh. HAARTMANNI Dissertatio, omnibus disciplinis suum esse pretium, *Aboae*, *1731*, *8*.

Ioh. Guil. BERGERI Programma de docti indoctique differentia, scriptum 1729.

v. in *Eius* Stromateo, *Lips. 1745*, *4*. *p. 311*.

Ioh. Erh. KAPPII Oratio de necessitate litteras humaniores diligentius in Academiis excolendi, *Lips. 1731*, 4.

Petri BVRMANNI pro Litteratoribus et Grammaticis Oratio, hab. 1732, *Leid. 1732*, 4.

Ioh. Cph. GOTTSCHEDII Dissertatio de regni, ex quo Litterae exulant, infelicitate, *Lips. 1732*, 4.

Ant. Mariae SALVINI *Discorso*, *se la Scienza e l' ingegno siano utili o dannose alla Republica.*

v. *nelli Discorsi Academici* del medesimo, *Venez. 1735*, *4*. *Tom. III*, *p. 13*.

Nic. BRVNNERI Dissertatio de vtilitate Studiorum humaniorum.

v. in Tempe Heluetica, *Tiguri*, *1736*, *8*. Tom. I, Sect. III. p. 283-309.

Iean Pierre de CROVSAZ *Discours sur la beauté et l' utilité des Sciences.*

v. *dans ses Ouvrages divers*, a Amst. *1737*, *8*. *T. I*, *p. 209*, *242*.

Ioh. Nic. FVNCCII de Commodis, quae ex Litteris ad Vitam ciuilem redundent, Dissertatio.

v. inter *Eiusd.* Dissertatt. Academ. *Lemgov. 1746*, *8*. *pag. 258-296*.

Ioh. Adami OSIANDRI de obligatione hominis ad excolenda Litterarum studia, *Tub. 1745*, 4.

Christiani CRVSII Oratio de multiplici vsu humanitatis studiorum, dicta Petropoli 1746.

Praemissa est *Eiusd.* Commentario de origin. Pecuniae, *Petropoli*, *1748*, *8*.

Ioh. Aug. VNZER *Gedancken vom Schicksaal der Gelehrten*, Halle, *bey Carl Herm. Hemmerde*, *1746*, *8*.

Ioh. Ioach. LANGII Dissertatio de elegantiori eruditione facultates animae superiores

riores egregie augente, Auctore et Resp. *Gottl. Sam.* NICOLAI, *Halae Magdeb.* 1747, 4.

* * *

Franc. REMONDI Oratio de Concordia armorum et bonarum artium, hab. 1600.

v. inter *Eiusd.* Oration. *Antv.* 1623, 8. p. 263-292.

Dissertatiuncula an litterarum studia militiam eneruent.

v. in Thesauro politico, a *Gasp.* ENS ex Italico Latine facto, *Col.* 1609, 8. *Part.* II. p. 8-15.

Henr. GEBHARDI Oratio de nobili problemate: Litterarumne an vero armorum gloria illustrior, et vtrorumnam praestantior vsus, *Gerae, typis hered. Mart. Spiessii*, 1613, 8.

Franc. Nunnez de VELASCO *Dialogos de contencion entre la milicia y la ciencia, en los quales se discurre sobre el valor destas dos insignes facultades*, Valladolid, *por Juan Godinez de Millis*, 1614, 4.

Gio. Angelo BERNIERA *Discorsi problematici, se sia meglio applicarsi alle Lettere o pur alle armi*, Lipsia, *appr. Cph. Flaisero*, 1694, 4.

Olai BORRICHII Dissertatio de vsu studiorum in re militari, hab. 1676.

v. inter *Eius* Dissertationes Academic. *Hauniae*, 1714, 8. *Tom. II*, p. 248-280.

Bened. AVERANII Oratio, ex liberalissimis doctrinae studiis plurimum vtilitatis et incrementi suscepisse rem militarem, hab. 1684.

v. in *Eius* Opp. Tom. III, p. 36-41.

SECTIO II.

DE VANITATE SCIENTIARVM.

Lil. Greg. GYRALDI Progymnasma aduersus litteras et litteratos.

v. in *Eius* Operibus a *Ioh.* IENSIO ed. *Lugd. Bat.* 1696, *fol.* Tom. II. p. 583-610.

Henr. Corn. AGRIPPAE, A NETTESHEIM, Splendidae Nobilitatis viri, et armatae militiae Equitis aurati, ac vtriusque Iuris Doctoris, Sacrae Caesareae Maiestatis a consiliis et archiuis, Iuditiarii, de Incertitudine et Vanitate Scientiarum et Artium, atque excellentia verbi Dei Declamatio, Nil scire foelicissima vita. In fine legitur: *Ioh. Grapheus exc. anno a nato Christo M. D. XXX, mense Septemb. Antverpiae*, 4.

Editio haec est omnium prima, et inuentu perrara, quamobrem integrum adscribere titulum operae pretium duximus.

— De incertitudine et vanitate Scientiarum Declamatio inuectiua, qua vniuersa illa Sophorum gigantomachia plusquam Herculea impugnatur audacia, doceturque, nusquam certi quicquam, perpetui et diuini, nisi in solidis Dei eloquiis atque eminentia verbi Dei, latere. Anno M. D. XXXI, *In fine legitur:* Coloniae *M. N. excudebat*, 8.

— De Incertitudine et vanitate Scientiarum et Artium atque excellentia verbi Dei Declamatio, nunc denuo recognita et Scholis marginariis illustrata, *Anno M. D. XXXII. Mense Septembri*, 8.

— Eadem Declamatio, cum iisdem Notis marginalibus, *Anno M. D. XXXVI*, 8.

— Eadem, cum Notis marginalibus, *sine mentione anni et loci impressionis*, 8.

* Est sine dubio haec ex primis Editionibus, in qua illud notatu dignum, plures Notarum marginalium, quae in prioribus sunt, hic abesse.

— Eadem, cum Notis marginalibus, *sine indicio loci impressionis*, M. D. XXXIX, 8.

* Hae

* Hae tres modo indicatae Editiones imaginem AGRIPPAE in fronte gerunt eandem.

—— Eadem, ex postrema *Authoris* recognitione, *Coloniae, ap. Theod. Baumium*, *1584*, *12.*

* Huic Editioni alia AGRIPPAE effigies, quam praecedentibus, est praefixa; Notae marginales prorsus desiderantur.

—— Eadem.

v. inter AGRIPPAE Opera, *Lugd. per Beringos fratres*, *sine indicio anni*, *8.* et *per eosdem 1600*, *8. Part. II*, *pag. 1. seqq.* Ibidem exstat pag. 257. *Eiusdem* Apologia pro defensione Declamationis de vanitate Scientiarum et excellentia verbi Dei contra Theologistas Louanienses, et pag. 437. *Eiusdem* Querela super calumnia ob hanc Declamationem editam.

—— De incertitudine et vanitate Scientiarum et Artium Liber, et de nobilitate et praecellentia foeminei Sexus Libellus, Editio cum pluribus aliis collata et ab innumeris mendis repurgata, *Hag. Com. ex Typogr. Adr. Vlacq*, *1653*, *12.*

—— Idem Liber. Accedunt duo *eiusdem Auctoris* libelli, quorum vnus est de Nobilitate et praecellentia foeminei sexus, alter de matrimonio, seu coniugio, *Frf. et Lips. sumt. Ioh. Ad. Pleneri*, *1693*, *12.*

—— Idem Liber, cum Libellis de nobilitate foeminei sexus, et de matrimonio, *Frf. et Lips. sumt. hered. Plenerianorum*, *1714*, *12.*

—— *Paradoxe sur l' Incertitude, vanité et abus des Sciences*, *traduite en François du Latin*, sans lieu d' impression, 1603, 12.

—— *Traitté sur l'incertitude, aussi bien que la vanité des Sciences et des Arts*, *traduit par le* Sr. M. DE GVEVDEVILLE.

v. *avec les Traités du* même AGRIPPA *sur la Noblesse du Sexe feminin et du Sacrament du mariage*, *traduits par* GVEVDEVILLE, a Leide, *1726*, *12.*

—— *Vngewißheit und Eitelkeit aller Künste und Wissenschafften.* Eben desselben Auctoris zwey *Tractaetlein von dem Vorzug des weiblichen Geschlechts und von dem Ehestandt*, *aus dem Lateinischen ins Teutsche übersetzt*, Cölln, 1713, 8.

La Sferza de Scrittori antichi e moderni di Anonimo di Vtopia [Hortensio LANDI] *alla quale e dal medesimo aggiunta una essortatione allo studio delle Lettere*, in Vinegia, 1550, 8.

Eugenio RAIMONDI *della Sferza delle Scienze et de Scrittori Discorsi Satirici fondati nella Vanita delle cose*, *appogiati alla frenetica et malinconica natura de' Viventi et alla giusta lode de Immortali*, in Venetia, *presso Gervasio Annisi*, *1640*, *12.*

Diego de SAAVEDRA *Republica Literaria*, en Alcala, *por Maria Fernandez*, *1670*, *12.*

—— *Republick of Letters*, *translated from the Original by* I. E. A. B. London, *print. for S. Austen*, *1727*, *12.*

—— *Gelehrte Republic*, *nebst* Gregorii MAYANS *Lobrede auf die Wercke des* SAAVEDRA, *aus dem Spanischen*, *und des Herrn* le C**** *gelehrte Republic*, *aus dem Französischen übersetzt*, *mit einer Vorrede und einigen Anmerckungen* Ioh. Erh. KAPPENS, *Leipzig*, *in der Gleditschischen Buchhandlung*, *1748*, *8.*

Franc. SANCHEZ Tractatus philosophici, quod nihil scitur; De diuinatione per somnum ad ARISTOTELEM; In librum ARISTOTELIS physiognomicon Commentarius, de longitudine et breuitate vitae, *Roterod. ex offic. Arn. Leers*, *1649*, *12.*

La vanité des Sciences, *ou Reflexions d' un Philosophe Chretien sur le veritable bonheur*, a Amst. *chez Pierre Savouret*, *1688*, *12.*

* Ce

* *Ce Livre doit être plûtôt regardé comme un Sermon de Morale, que comme un Traité de l'incertitude des Sciences*, à Amst. *1715*, *12. dans la Préface.*

Cph. Chr. HAENDELII Dissertatio, qua, Eruditionem ad felicitatem hominis absolute necessariam non esse, defendit, *Witteb. 1690*, 4.

—— Vana sciendi gloria, siue ineruditi hominis cum litterato comparatio, qua, nihil hunc prae illo felicitatis habere, ostenditur, *Witteb. 1692*, 4.

Ioh. Alph. TVRRETINI Oratio de Scientiarum vanitate et praestantia, dicta *1705*.

v. inter *Eius* Orationes academic. *Geneuae*, *1737*, 4. p. 149-178.

Traité de l'incertitude des Sciences, à Amst. *chez Jean Boom*, *1715*, *12*.

* *Cet Ouvrage est la traduction d'un livre Anglois, qui a pour titre :* Reflections upon Learning, wherein is Shewn the insufficiency thereof, in its several particulars etc. *London*, *1708*.

Ioh. Nic. FVNCCII de Litterarum Vanitate Programma, scriptum *1732*.

v. inter *Eiusd.* Dissertatt. Academ. *Lemgov. 1746*, 8. pag. 85-90.

Gilb. Charles LE GENDRE *Traité de l'Opinion, ou Memoires pour servir à l'Histoire de l'esprit humain*, *Tom. I-V*, à Paris, *chez Briasson*, *1733*, *12*. *Voll. X.*

Dan. MAICHELII Dissertatio de corruptione mentis per studiorum culturam, *Tub. 1738*, 4.

S E C T I O III.

DE DEFECTIBVS, IMPEDIMENTIS, ET EMENDATIONE, ERVDITIONIS.

Ioh. Ludov. VIVIS de Disciplinis Libri XX, in tres Tomos distincti, quorum I) continet Libros VII, de corruptis artibus, II) Libros V, de tradendis disciplinis, III) Libros VIII, de Artibus, *Col. exc. Ioh. Gymnicus*, *1532*, 8.

Et ext. in *Eius* Opp. *Bas. 1555*, *fol.* Tom. I, p. 521-639.

Casp. HOFMANNI de Barbarie imminente Oratio, *Frf. ad Oderam, in offic. Ioh. Eichborni*, *1578*, 8.

Et accessit *Casp.* DORNAVII Vlyssi Scholastico, *Hanouiae*, *1620*, 4.

Mart. SIMONII de litteris pereuntibus Libellus. Praefationem adiecit, et annotationibus illustrauit *Ioh. Herm. ab* ELSWICH, *Frf. et Lips. ap. vid. Meiselianam*, *1716*, 8.

Prodiit primum An. 1601, teste ERYTHRAEO.

Biblioth. Bunav.

Octauii FERRARII de Caussis pereuntium litterarum Prolusio.

v. in *Eius* Oper. *Chemnitii*, *1664*, *12*. *p. 164*. et *Wolffenb. 1711*, 8. *Tom. I*, *p. 83*.

Valent. Henr. VOGLERI Dissertationes duae, de studiorum hodiernis corruptelis, earumque caussis, hab. *1664*, *1667*.

v. cum *Eiusdem* Dissertationibus de naturali in bonas litteras propensione et delectu ingenior. *Helmst. 1672*, 4.

Andr. Chr. ESCHENBACHII Oratio de imminente barbarie litterarum declinanda, dicta *1695*.

v. inter *Eius* Dissertationes Academ. *Norimb. 1705*, 8. p. 597-632.

La Reforme de la Republique des Lettres, ou Discours sur les pretentions ridicules des demi-sçavans anciens et modernes, à Cologne, *1695*, *12*.

Ioh. Alph. TVRRETINI Oratio de studiis emendandis et promouendis, hab. *1704*.

v. inter *Eius* Orationes Academ. *Geneuae*, 1737, 4. p. 123-148.

Ioh. Burch. MENCKENII Oratio de contemtis, vulgo elegantiorum litterarum Hiſtoriarum maxime ſtudiis, et contemtus huius damnis, hab. 1704.

v. inter *Eius* Orationes Academ. *Lipſ.* 1734, 8. p. 70-81.

Cph. Aug. HEVMANNI *Abhandlung von der Barbarey.*

v. in *Eiusd.* Actis Philoſophor. Vol. II, Part. VIII, p. 204-253.

Eines um das gemeine Beſte redlich bekümmerten ANONYMI *Betrachtung, was von dem geſammten Weſen der menſchlichen Gelehrtheit, und von denen bisherigen dahin abzielenden Bemühungen der Gelehrten, nach vernünfftiger und chriſtlicher Beſcheidenheit zu halten, was dabey zu wünſchen, zu hoffen, und zu unternehmen, ſey,* etc. 1716, 8.

Frid. BOLTZ Diſcurſus Academicus de cauſſis Iacturae Rei litterariae, ex argumentis naturalibus, moralibus, et ſupernaturalibus, euolutus, *Vitemb. ap. Sam. Hannauerum*, 1717, 4.

Gottl. Sam. TREVERI Diſſertatio de compendiaria eruditione, *Helmſt.* 1718, 4.

Ioh. Frid. SCHVMANNI Diſſertatio de Eruditione noxia, *Lipſ.* 1720, 4.

Ioh. Henr. a SEELEN Programma de improuidentia multorum noſtrae aetatis hominum circa litteras, *Lub.* 1720, 4.

Auguſtini Gothofr. KROMAYERI Diſſertatio logica de confuſa eruditione, *Ienae*, 1721, 4.

Chr. Henr. FREISLEBII Diſſertatio philoſophica, de emendatione Eruditionis, et prudentia circa iſtam, ſeu de remediis non caute ſatis adhibitis, alium ſaepe morbum gignentibus, *Lipſ.* 1722, 4.

Ioh. Burch. MENCKENII Oratio de praecipuis rei litterariae hoc tempore impedimentis, hab. 1724.

v. inter *Eius* Oration. Academic. *Lipſ.* 1734, 8. p. 404-424.

Ioh. Arn. BALLENSTEDT Epiſtola ad *Herm. von der* HARDT, de aſylis ignorantiae in variis diſciplinis, 1736, 4.

Relation de ce qui s' eſt paſſé dans une Aſſemblée tenuë au bas du Parnaſſe pour la reforme des belles lettres, à Amſt. *chez Iean t' Lam*, 1739, 8.

Henr. MEENE Oratio de cauſſis Eruditionis ſuperficiariae, *Quedlinb.* 1741, 4.

* * *

Frid. BRVMMERI Declamatio contra otium, ſtudiorum peſſimam peſtem, *Lipſ.* 1658, 4.

v. etiam inter *Eius* Opuſcula, *Lipſ.* 1712, 8. p. 453, ſeqq.

Dan. Geo. MORHOFII Oratio de impedimentis ad Sapientiam perueniendi, hab. 1666.

v. inter *Eius* Orationes, *Hamb.* 1698, 8. p. 33, ſeqq.

Sam. GROSSERI Diſſertatio, expendens praeſuppoſita *Laur.* GRACIANI, *Ieſuitae Hiſpani*, de difficultatibus curſum Sapientiae hodie morantibus, *Lipſ.* 1695, 4.

Bened. AVERANII Oratio, litterarum peſtem eſſe ſuperbiam, hab. 1695.

v. in *Eius* Opp. *Flor.* 1717, *fol.* Tom. III, p. 106-110.

—— Oratio, ſapientiam ſine magno ſapientiae amore non comparari, hab. 1696.

v. ibid. pag. 111-115.

—— Oratio, ſtudioſis adoleſcentibus vitia eſſe fugienda, hab. 1697.

v. ibid. pag. 115-120.

—— Oratio, neminem ſine ingenti labore ad ſummam doctrinam poſſe peruenire, hab. 1698.

v. ibid. pag. 120-125.

—— Oratio, in ſtudiis litterarum opus eſſe perſeuerantia, hab. 1699.

v. ibid. p. 125-129.

— Ora-

—— Oratio, ignauiam esse perniciem litterarum, hab. *1700.*
v. ibid. p. 129-133.

—— Oratio, in studiorum cursu conie-ctanda sapientum exempla, non imperitae multitudini obtemperandum, hab. *1701.*
v. ibid. p. 133-139.

—— Oratio, studiosos adolescentes doctrina, quam a praeceptoribus acceperunt, contentos esse non oportere, hab. *1704.*
v. ibid. pag. 151-155.

Ephr. GERHARDI Dissertatio de nonnullis sapientiae impedimentis, *Ienae, 1705*, 4.

Corn. Dieter. KOCHII Dissertatio de impietate, magno sapientiae impedimento, *Helmst. 1705*, 4.

Petri de la FONTAINE Oratio pro diligentia, siue pigritiae opposita, *Traj. ad Rhen. 1707*, 4. *maj.*

Geo. Pauli ROETENBECCII Dissertatio de quibusdam studiorum molestiis, *Altd, 1709*, 4.

Petri ELVII et *Ioh.* STEVCHII Dissertatio I, II, de Remoris litterarum, *Vps. 1710, 1713*, 8.

Ioh. Frid. ORTLOB de praecipuis verae Eruditionis impedimentis Dissertatio, *Lips. 1718*, 4.

Ioh. Guil. BERGERI Programma de levandis studiorum molestiis, scriptum *1720.*
v. in *Eiusd.* Stromateo Academ. *Lips. 1745*, 4. pag. 893.

Hierem. KRVGERI Dissertationes III, de Eruditionis obstaculis ex parte parentum, *Ienae, 1723*, 4.

Laur. REINHARDI Programma, quid caussae sit, cur in tanta litteris operantium multitudine, pauci reperiantur vere eruditi? scriptum *1727.*
Adiectum est *Eiusd.* Institution. stili Latini, *Erff.* et *Lips. 1728*, 8.

Ioh. Marci SPAETHII Oratio de reprehendenda quorundam elegantioris litteraturae cultorum cunctatione.
v. in HALLBAVERI Exercitationibus Societat. Latinae Ienens. *Lips. 1741*, 8. Vol. I, pag. 93, sqq.

Frid. Chr. BAVMEISTERI Programma de studiorum cultura per saltum.
v. in *Eiusdem* Exercitatt. Academ. *Lips. 1741*, 4. pag. 12.

SECTIO IV.

DE VERA ET FALSA ERVDITIONE.

Petri POIRET de Eruditione triplici, solida, superficiaria, et falsa, Libri III, hac noua editione insigniter auctiores, et correctiores, in quibus veritatum solidarum origo ac via ostenditur, tum cognitionum scientiarumque humanarum, et in specie Cartesianismi, fundamenta, valor, defectus, et errores, deteguntur. Praemittitur vera methodus inueniendi verum. Accedit nunc eorundem librorum defensio contra *G. G.* TITIVM, *Amst. ex offic. Wetsteniana, 1707*, 4.

—— De Eruditione solida Specialiora, tribus Tractatibus, I de Educatione liberorum christiana, II Irenico vniuersali, III Theologiae mysticae, eiusque Auctorum, Idea generali, cum suis contra varios defensionibus, partim denuo, partim recens, excusa, *Amst. ex offic. Wetsteniana, 1707*, 4.

Chr. THOMASII Dissertatio ad *Petri* POIRETI libros de Eruditione solida, superficiaria, et falsa, *1694.*

v. inter Programmata Thomasiana, *Halae* et *Lipf.* 1714, 8. p. 308-364.

—— Dissertatio ad eosdem POIRETI Libros, *1708.*

v. ibid. pag. 598-655.

Sethi Henr. CALVISII Dissertatio de quaestione: Quae Disciplinae veram constituant Eruditionem, *Lipf. 1699*, 4.

Gothofr. VOCKERODT Commentatio de vera ac falsa eruditione, ac vtriusque fructibus et Notis.

Accessit *Eiusdem* Consultationibus de Litterarum studiis instituendis, *Gothae*, 1705, 8.

Gotthelff SCHVTZE Icon solide eruditi, Dissertatio academica, *Vitemb.* 1703, 4.

Ioh. Gottl. HEINECCII Exercitatio de verae falsaeque sapientiae characteribus, scripta *1713*.

v. in *Eius* Opusculis variis, *Halae*, 1735, 4. pag. 113-135.

Andr. Wilh. LANGE *Vnvorgreifflicher Raisonnement von Gelehrten, II Stück*, Meissen, *bey Ioach. Ernst Spahn*, *1722*, *1723*, 4.

Ern. Chr. SCHROEDERI Dissertatio de genuina Eruditionis natura et indole, Respondente et Auctore *Ioh. Dav.* DIETRICH, *Vitemb. 1724*, 4.

Ioh. Guil. BERGERI Programma de varia scientiae existimatione, scriptum *1732.*

v. in *Eius* Stromateo, *Lipf.* 1745, 4. pag. 49-61.

Ern. Chr. SCHROEDERI Dissertatio de vera Eruditionis notione, Respondente et Auctore *Dan. Gottlob* MVLLERO, *Vitemb. 1733*, 4.

ANONYMI *Gedancken von der Gelehrsamkeit.*

v. *im gelehrten Zeitvertreib*, *im V und VI Stück*, *pag. 33-46*, Meissen, 1743, 8.

SECTIO V.

DE COMPARATIONE ERVDITIONIS ANTIQVAE ET RECENTIORIS.

§. I.

SCRIPTORES, QVI ANTE PERRALTI CARMEN INSCRIPTVM: LE SIECLE DE LOVIS LE GRAND, VETERES VEL OPPVGNARVNT, VEL DEFENDERVNT.

Bened. ACCOLTI Dialogus de praestantia virorum sui aeui.

v. infra, Cap. IV, Sect. VI.

Chr. BECMANNI Oratio de Poëtis nostrorum temporum, quod cum veteribus in Latio olim et classicis comparandi sint, hab. *1615*.

v. inter BECMANNI Orationes, *Hanov.* 1619, 8. p. 107-116.

Casp. DORNAVII Felicitas seculi, siue Oratio, qua probatur, artes liberales et mechanicas nostra aetate cultiores esse, quam multis retro seculis, *Bethaniae*, *1617*, 4.

Isaaci LEICKHERI Oratio de vbertate et praerogatiua temporis nostri, *Vitemb.* *1650*, 4.

Secondo LANCELLOTTI *L'Hoggidi overo il mondo non peggiore, ne più calamitoso del passato, Parte I,* Venetia, *appresso li Guerigli*, *1675*, 8.

—— *L'Hoggidi overo gl'ingegni non inferiori*

riori a' passati, *Parte II*, *con alcuni Discorsi nel fine del* medesimo Auctore, *intitolati*: Sfoghi di mente, *Venetia*, *appresso gli Guerigli*, *1672*, *8*.

La guerre des Autheurs anciens et modernes. Avec la Requête en Arrêt et faveur d' ARISTOTE, *à la Haye*, *chez Arnout Leers*, *1671*, *12*.

* *Mr.* GVERET *est l'Autheur de ce livret aussi bien que du Parnasse reformé suivant, quoique* Mr. ANCILLON *dans son Mélange de Critique*, *T. II*, *p. 309. l'attribue à* BOISROBERT.

Der Streit zwischen den alten und neuen Scribenten etc. teutsch übersetzt.

S. *in* Chr. THOMASII *Freymüthigen Gedancken über allerhand*, *fürnehmlich über neue Bücher*, *Febr. An. 1690*, *p. 120*, *et seqq. et Mart. p. 147*, *seqq*.

Le Parnasse reformé et la guerre des Auteurs, *par* Mr. GVERET, *à la Haye*, *chez I. F. Neaulme*, *1716*, *12*.

§. II.

PERRALTI, ALIORVMQVE, POST EVM SCRIPTA, QVAE IN HAC CONTROVERSIA PRODIERE.

*Illa, quae ad HOMERVM tantum spectant, Scripta, feruente bello hoc litterario edita, vid. infra, Lib. VI, Cap. I, sub Articulo: HOMERVS. Hic ea indicare animus est, quae generalius hoc argumentum tractarunt.

Charles PERRAVLT *Poëme:* Le Siecle de Louis le Grand.

v. *à la Suite du Tome I*, *du Parallele des Anciens et des Modernes*, à Amst. *1693*, *12*. *p. 173-188*.

* Classicum cecinisse hoc poëmate *Car.* PERRALTVM, quod An. 1687 in Academia Francica recitauit, notum est.

LONGEPIERRE *Discours sur les Anciens*, à Paris, *1687*, *12*.

Histoire poëtique de la guerre nouvellement declarée entre les Anciens et les Modernes, [*par* François de CALLIERES, v. Acta Eruditor. An. 1713, p. 62.] *à Amst. chez Pierre Savouret*, *1688*, *12*.

Charles PERRAVLT *Parallele des Anciens et des Modernes*, *en ce qui regarde les Arts et les Sciences. Nouvelle Edition augmentée de quelques Dialogues*, *Tom. I*, *II*, à Amst. *chez Geo. Gallet*, *1693*, *12*. *Voll. II.*

— *Lettre à* Mr. MENAGE, *contre un Discours de* Mr. FRANCIVS.

v. *dans le Mercure de Mars*, *1690*; *et à la fin du Tom. II*, *du Parallele des Anc. et Modern. p. 216*.

Dialogue du Sieur DEVIN *entre Apollon et la Muse Polimnie*, *en vers François*, *contre* Mr. FRANCIVS, *et en faueur de* Mr. PERRAVLT.

v. *dans le Mercure de Novembre*, *1690*.

Bernard de FONTENELLE *Digression sur les Anciens et les Modernes.*

v. *à la fin de son Discours sur l'Eglogue*, *dans le Tome III de ses Oeuvres*, *p. 133*, *et suiv. edit. d'Amst. 1716*, *12*. *voiez aussi son Dialogue III des morts: Si les Anciens ont eu plus de vertu*, *que nous.*

Charles de Saint DENIS Sr. de SAINT-EVREMONT, *sur la Dispute touchant les Anciens et les Modernes*; *Stances irregulieres.*

v. *dans les Oeuvres de* SAINT-EVREMONT, *Tom. V*, *p. 88-97*. à Amst. *1726*, *12*.

Pierre Dan. HVET *Dissertation sur le Parallele des Anciens et des Modernes*, *ou Lettre à* Mr. PERRAVLT, *1692*.

v. *dans les Pieces fugitives d'Histoire et de Litterature*, *Part. III*, *p. 409*. à Paris, *1704*,

1704, 12. et parmi les Differtations recueillies par l' Abbé de TILLADET, à la Haye, *1714, 12. Tom. I, p. 396.*

—— *Defense des Anciens contre les Modernes.*

v. *dans le Huetiana*, à Paris, *1722, 12, pag. 26 - 42.*

William TEMPLE's *Essay upon the ancient and modern Learning.*

v. *in the Miscellanea by* Will. TEMPLE, London, *1696, 8. Part. II, p. 1 - 72.*

—— *Essai du Savoir des Anciens et des Modernes, traduit de l'Anglois.*

v. *dans les Oeuvres mêlées du* Chevalier TEMPLE, à Vtrecht, *1693, 12. II Partie, p. 1 - 94.*

William WOTTON's *Reflections upon ancient and modern Learning. The second Edition, with large Additions. With a Dissertation upon the Epistles of* PHALARIS, THEMISTOCLES, SOCRATES, EVRIPIDES etc. *and* AESOP's *Fables, by* Dr. BENTLEY, *London, print. by I. Leake, 1697, 8.*

Le Parnasse assiegé, ou la guerre declarée entre les Philosophes anciens et modernes, à Lyon, *chez Antoine Boudet, 1697, 12.*

* L'Auteur de ce livret, qui aprés la Dedicace n'a indiqué son nom, que par les lettres F. A. M. D. y prétend demontrer la realité de la Science d'HERMES et la verité de la Medecine de PARACELSE.

Ioh. Alb. FABRICII Programma, Veteresne Recentibus, an priscis, nostra aetas palmam ingenii cedere debeat, scriptum *1703.*

v. in *Eius* Opusculis, *Hamb. 1703, 4.* p. 469 - 472.

Iacques de TVRREIL *Discours de la fameuse Question sur le merite des Anciens et des Modernes, prononcé en 1704.*

v. *dans les Oeuvres de* TOVRREIL, à Paris, *1721, 4. Tom. I, p. 31 - 44.*

BIZARDIERE *Caracteres des Auteurs anciens et modernes*, à Paris, *1704, 8.*

Ioh. Cph. OTTONIS Dissertatio de aestimanda veterum ac recentiorum eruditione, *Lips. 1716, 4.*

Dav. Henr. ZORNII Obseruatio de quaestione: An hodierna eruditio veterum scientiae anteponi possit?

v. in Miscellan. Lipsiens. Tom. XI, pag. 279 - 288.

Ioh. Henr. STVSS Programma de coniungendo Eruditionis antiquae et nouae studio, *Gothae, 1730, 4.*

Et in BIDERMANNI Select. Scholast. Vol. Fasc. I, p. 195 - 205.

Ant. BLACKWALLII de praestantia Classicorum Auctorum Commentatio, Latine vertit, atque Animaduersionibus instruxit *Geo. Henr.* AYRER. Accedit *Eiusdem* Oratio de comparatione Eruditionis antiquae et recentioris; Itemque *Ioh.* LVCAE de monumentis publicis Latine inscribendis Oratio, *Lips. ap. Iac. Schusterum, 1735, 8. maj.*

Geo. Henr. AYRERI Dissertatio de comparatione Eruditionis antiquae et recentioris.

Accessit modo laudatae Editioni Commentationis *Ant.* BLACKWALLII de praestant. classicor. Auctor.

Nicolas GEDOYN *Discours, si les Anciens ont été plus savans, que les Modernes, en 1736.*

v. *dans l'Histoire de l'Acad. des Inscript,* Edit. de Amsterd. *Tom. VI, p. 122 - 162.*

Ioseph ADDISON's *Discourse on ancient and modern Learning, now first published from an original Manuscript of* Mr. ADDISON, *prepared and corrected by him self,* London, *print. for T. Osborne 1739, 4.*

—— *Le même Discours traduit en François.*

v. *dans la Bibliotheque Britannique, Tom. XIV, p. 328 - 353.*

Ioh. Gottlieb BIEDERMANNS *kurtze Gedancken von der Frage: Ob man unter denen*

Gelehrten die Alten oder Neuen hoeher achten müsse?

S. *im Ober-Lausitzischen Beytrag zur Gelehrheit*, Vol. I, p. 599 - 606.

Ioh. Frid. KLETT de veterum Romanorum Historicorum prae recentioribus praestantia, *Erlangae*, 1745, 4.

Ioh. Bened. CARPZOVII Epistola votiua ad *Dan.* HAECKS, I. V. D. et Senatorem Lubecensem, de antiquae et recentioris doctrinae comparatione, *Helmst.* 1748, 4.

SECTIO VI.

DE REPVBLICA LITTERARIA ET DE ERVDITIONIS DIVISIONE IN QVATVOR FACVLTATES.

Diego de SAAVEDRA Republica Litteraria.

v. supra huius Cap. Sect. II.

Ioh. Geo. PRITII de Republica litteraria Dissertatio, *Lips.* 1698, 4.

Ioh. Fridem. SCHNEIDERI de Forma Reipublicae Litterariae Oratio, *Halae*, 1727, 4.

Ioh. HERMANSSON et *Andr.* GROENWALL Dissertationes II, de Democratia Litteraria, *Vps.* 1735, 1737, 4.

ANONYMI *Abhandlung von der Beschaffenheit und Verfassung der Republic der Gelehrten.*

Stehet in den Ergetzungen der Vernünftigen Seele, I Band, V Stück, p. 395 - 412, VI Stück, p. 491 - 507.

Frid. MENZII Programma, quo Rempublicam Litterariam perquirit, *Lips.* 1748, 4.

Ioh. Petr. LVDEWIG Historia quadripartitae Eruditionis, *Halae*, 1711, 4.

Et in *Eiusd.* Opusc. Miscell. Tom. II, Lib. II, p. 659, seqq.

Ioh. Dav. DIETERICI Dissertatio de non adaequata Eruditionis in quatuor facultates diuisione, *Vitemb.* 1730, 4.

Geo. Pauli ROETENBECCII Dissertatio de vulgari Scientiarum diuisione in theoreticas et practicas, *Altorfii*, 1698, 4.

CAPVT II.

DE HISTORIA LITTERARIA IN GENERE.

SECTIO I.

DE VSV, ABVSV, FINE ET MEDIIS, HISTORIAE LITTERARIAE.

Godofr. VOCKERODT de Historiae Litterariae necessitate et fatis Praefatio.

Praemissa est *Eiusdem* Introductioni in Notitiam Societatum litterar. *Ienae*, 1687, 4. et *Gothae*, 1704, 8.

Henr. MEIBOMII de fine fructu et vtilitate Historiae Litterariae Praefatio.

Praemissa est *Eiusdem* Additamentis ad VOGLERI Introduct. in Notit. Scriptor. *Helmst.* 1691, 4.

Car. ARNDII Oratio de Scientiae litterariae, et in Theologia Catechetica, et in Philologia atque antiquitate hebraica, praesidio et subsidio, habita 1708, *Rost.* 1711, 4.

Ioh.

Ioh. Gottl. OLEARII de Vtilitate et necessitate rei litterariae in Iurisprudentia Dissertatio, *Regiom.* 1713, 4.

Gottl. STOLLII *Discours von dem Nutzen der Historiae und Notitiae Litterariae*, 1714.

S. *in* STOLLENS *Anleitung zur Historie der Gelahrheit*, Iena, 1727, 4. p. 743-758.

—— Eadem Commentatio, Latine reddita a *Car. Henr.* LANGIO.

Praemissa est *G.* STOLLII Introductioni in Histor. Litterar. a *C. H.* LANGIO Latine versae, *Ienae*, 1728, 4.

Henr. Ioh. BVTEMEISTERI Programma de praestantia et vero vsu Historiae Litterariae, eiusque genuina methodo, *Vitemb.* 1720, et recusum *Helmst.* 1728, 4.

Mich. RICHEY Programma de eo, quod nimium videtur in *Iac. Frid.* REIMMANNI piis desideriis Historiae Litterariae, *Stadae*, 1709, 4.

Polyc. LYSERI Meditationes de genuina Historia Litteraria, *Vitemb.* 1715, 4.

Ioh. Laur. MOSHEIM Cogitationes de studio litterario.

v. in Miscellan. Lipsiens. Tom. VI, p. 63-82, *Lips.* 1717, 8.

Sigism. Iac. APINI Schediasma de nimio, eoque noxio, Historiae Litterariae studio, *Norib.* 1722, 4.

Et exst. in *Frid. Iac.* BEYSCHLAGII Sylloge var. Opusculor. *Halae Suev.* 1729, 8. Tom. I, Fascic. IV, p. 705-716.

Coelest. Conr. NEVFELDT Iudicia [*variorum*, praecipue Celeberr. MOSHEMII,] de Historia Litteraria, Obseruationibus illustrata, Dissertatione Academica, *Regiomonti*, 1724, 4.

Scriptorum Historiae Litterariae Recensio tabularis. Adiecta sunt Monita quaedam de Studio Historiae Litterariae prudenter tractando, *Halae Magdeb. sumtu Hendeliano*, 1724, 8.

* Auctor huius Opusculi est *Ioh. Henr.* CALLENBERG, Prof. Philos. Hallens.

Ioh. Ant. STRVBBERG *Vnvorgreiffliche Vorstellung, wie die praecognita eruditionis, und die darunter sonderlich mit begriffene Gelehrten-Historie, auf denen hohen Schulen abzuhandeln und vorzutragen*, Helmstaedt, *bey P. D. Schnorr*, 1729, 4.

Ioh. Frid. BERTRAMI *Discours, ob, und wie ferne, es rathsam sey, Historiam Litterariam auf Schulen und Gymnasiis zu tractiren.*

S. *in* Eiusd. *Anfangs-Lehren der Historie der Gelehrsamkeit*, Braunschweig, 1730, 8. p. 50, *seqq.*

Ioh. Herm. FVRSTENAV Dissertatio de eo, quod diuinum est in Historia Litteraria, *Rintelii*, 1731, 4.

Chr. Frid. SCHMIDII Programma de Re Litteraria pragmatice tractanda, *Lunaeb.* 1732, 4.

Et exst. in *Ioh. Gottl.* BIDERMANNI Select. Scholast. *Numb.* 8, *Vol. I, Fasc. I*, p. 338-352.

Ioh. Mart. RIEDEL Oratio de Studio Historiae Litterariae, eiusque usu et abusu, *Helmst.* 1733, 4.

Frid. MENZII Programma de nimio Historiae Litterariae Studio, *Lips.* 1737, 4.

Ioh. Paulli REINHARDI Programma de Historiae Litterariae Natura, *Erlangae*, 1746, 4.

SECTIO II.

INTRODVCTIONES IN HISTORIAM LITTERARIAM GENERALES.

Ioh. IONSII de Scriptoribus Historiae philosophicae [seu potius litterariae] Libri IV, denuo recogniti atque ad praesentem vsque aetatem perducti, cura *Ioh. Cph.* DORNII, cum Praefatione *Burc. Gotthelf* STRVVII, *Ienae, ap. Viduam Meyerianam, 1716, 4.*

Petri LAMBECII Historiae Litterariae Prodromus, et Tabula duplex chronographica vniuersalis. Accedunt in hac Editione, praeter Auctoris Iter Cellense et *Alex.* FICHETI arcanam studiorum methodum, atque Ideam locorum communium, nunc primum in lucem editus *Wilh.* LANGII Catalogus MSS. Bibliothecae Mediceae, curante *Ioh. Alb.* FABRICIO, *Lips. et Frf. ap. Chr. Liebezeit, 1710, fol.*

Herm. CONRINGII de Antiquitatibus Academicis Dissertationes.

* Huius Libri, partem quamuis solummodo Historiae litterariae pertractantis, ideo hic non omittenda fuit mentio, quia in Titulo ipse Auctor Reipublicae Litterariae omnis aeui statum eo illustrari adfirmat. Titulus integer atque Editiones inter Scriptores Historiae Academiarum indicabuntur.

— de Scriptoribus XVI post Christum natum Seculorum Commentarius, cum Prolegomenis, antiquiorum eruditionis Historiam sistentibus, Notis perpetuis et Additionibus, quibus Scriptorum series vsque ad finem Seculi XVII continuatur, [Studio *Gottlob* KRANZII] *Wratisl. ap. Mich. Hubertum, 1727, 4.*

— Idem Commentarius, cum iisdem Notis et Additionibus.

v. in *Herm.* CONRINGII Opp. a GOEBELIO editis, Tomo V, p. 762, seqq. *Biblioth. Bunav.*

Dan. Geo. MORHOFII Polyhistor litterarius, philosophicus et practicus, cum accessionibus Virorum clarissimorum *Ioh.* FRICKII et *Ioh.* MOLLERI. Editio tertia, cui Praefationem Notitiamque Diariorum litterariorum Europae praemisit *Ioh. Alb.* FABRICIVS, Tomi III, *Lub. sumt. Pet. Boeckmanni, 1732, 4. Voll. II.*

Nic. RICHTERI Historia Litteraria delineata et illustrata in Dissertatione philosophica, hab. *Rost. 1696.*

v. in *Car.* ARNDII Systemate Litterar. *Lips. et Rost. 1714, 4. p. 39-52.*

Burc. Gotthelff STRVVII Introductio in Notitiam Rei litterariae et vsum Bibliothecarum. Editio quinta. Accedunt *Eiusdem* Supplementa; *Ioh. Cph.* COLERI Analecta, itemque *Mich.* LILIENTHALII Annotationes, singulis paragraphis illustrandis subnexa, *Frf. et Lips. ap. Ern. Claud. Bailliar, 1729, 8.*

— Supplementa ad Notitiam Rei litterariae et vsum Bibliothecarum. Accessit Oratio de meritis Germanorum in Historiam, *Ienae, ap. Ern. Claud. Bailliar, 1710, 4.*

* Sunt eadem Supplementa, quae Editioni praecedenti inserta sunt.

Iac. Frid. REIMANNS *Versuch einer Einleitung in die Historiam Litterariam, so wohl insgemein, als auch in die Historiam Litterariam derer Teutschen, IV Theile,* Halle im Magdeb. *1708-1710, 8. Voll. V.*

Car. ARNDII Systema litterarium, idque historico - pragmaticum, complectens praecipua Scientiae litterariae Momenta ea, qua fieri potuit, industria explanata etc.

ta etc. vna cum Appendice Dissertationum litterariarum, *Lipſ. et Roſt. ſumt. Chr. Gotth. Garmanni*, 1714, 4.

Ioh. Geo. GRAEVII [ſeu potius *Ludolphi* KVSTERI] Cohors Muſarum, ſiue Hiſtoria rei litterariae et bibliothecalis, accurante *Wolpherdo van* BVEREN, *Traj. ad Rhen.* 1715, 8.

Geo. Henr. ZINCKII Schediaſma de Re litteraria et Bibliothecaria, quod alicuius Collegii Hiſtoriae litterariae potiora momenta ſiſtit.

v. in *Eiusdem* Primitiis in Salana et Gerana exhibitis, *Halae Magdeb.* 1719, 8. p. 1-64.

Gottlieb STOLLENS *Anleitung zur Hiſtorie der Gelahrheit, in dreyen Theilen, zum drittenmahl verbeſſert, und mit neuen Zuſaetzen vermehret*, Iena, *bey Ioh. Meyers Wittwe*, 1727, 4.

—— Introductio in Hiſtoriam Litterariam, magno ſtudio Latine vertit et Indices adiecit *Car. Henr.* LANGIVS, *Ienae, ap. Vid. Ioh. Meyeri*, 1728, 4.

—— *Ganz neue Zuſaetze und Ausbeſſerungen der Hiſtorie der Philoſophiſchen Gelahrheit*, Iena, *bey Ioh. Meyers Erben*, 1736, 4.

Cph. Aug. HEVMANNI Conſpectus Reipublicae Litterariae, ſiue Via ad Hiſtoriam litterariam iuuentuti ſtudioſae aperta. Editio tertia, locupletior, *Hanouerae, ap. Ioh. Iac. Foerſterum*, 1733, 8.

* prima huius Libelli Editio prodiit 1718.

Gottlieb STOLLENS *Anmerckungen über* HEVMANNI Conſpectum Hiſtoriae Litterariae, *Iena, bey Ioh. Meyers Erben*, 1738, 8.

Mart. SCHMEIZELS *Verſuch zu einer Hiſtorie der Gelahrheit*, Iena, *bey Peter Fickelſcherr*, 1728, 8.

Joh. Frid. BERTRAMS *Anfangs-Lehren der Hiſtorie der Gelehrſamkeit, zum Gebrauch der auf Schulen ſtudirenden Jugend, ſamt einem Diſcours über die Frage, ob und wie ferne es rathſam ſey* Hiſtoriam Litterariam *auf Schulen und Gymnaſiis zu tractiren*, Braunſchw. *in der Rengeriſchen Buchhandl.* 1730, 8.

Nic. Hier. GVNDLINGS *Vollſtaendige Hiſtorie der Gelahrheit, oder ausführliche Diſcourſe, ſo er in verſchiednen Collegiis litterariis, ſo wohl über ſeine eigne Poſitiones, als auch vornehmlich über* C. H. HEVMANNI Conſpectum Reipublicae litterariae, *gehalten, mit nöthigen Anmerckungen erlaeutert, ergaentzet, und bis auf jetzige Zeiten fortgeſetzt, ſamt einer ausführlichen Beſchreibung des Lebens* Nic. Hieron. GVNDLINGS [*herausgegeben von* C. F. HEMPEL,] *nebſt einer Vorrede* Ioh. Erh. KAPPENS, *Franckfurth und Leipz.* 1734-1742, 4. *Voll. VI.*

SINCERI *Hollandi* Epiſtola [de GVNDLINGII Hiſtoria litteraria, vbi plures huius libri errores indicantur.]

v. in Miſcell. Obſeruationibus critic. in Auctor. veter. et recent. Vol. V, Tom. III, p. 129-156.

* Scribendi ratio *Petr.* BVRMANNVM prodit, qui, quo animo in GVNDLINGIVM fuerit, abunde conſtat. Librum GVNDLINGII in hac Epiſtola, Sacrum, horribilem et ipſa ſua mole tremendum vocat.

Ioh. Geo. Iac. ALBERTINI *kurzer Begriff einer Hiſtorie der Gelahrheit von Anfang der Welt bis auf ietzige Zeiten, nach Chronologiſcher Ordnung abgefaſst*, Bremen, *in der Rumpiſchen Buchhandlung, Pars I*, 1745, 8.

SE-

SECTIO III.

DE FATIS ARTIVM SCIENTIARVMQVE IN GENERE, ET DE GENIO SECVLI IN STVDIIS LITTERARVM.

Franc. PHILELPHI Conuiuiorum Libri II, de multarum ortu et incremento Disciplinarum, [edente *Ioh.* KIERHERO, *Slettstattino,*] *Spiris, impr. Conr. Histius,* 1508, 4.

Gerh. Ioh. VOSSII de Artium et Scientiarum natura ac constitutione Libri V, antehac diuersis titulis editi.
 v. in *Eiusdem* Opp. Tomo III, *Amst.* 1696, *fol.*

Ob. GIFANII Dissertatio de Periodis Litterarum et doctrinae, de earundem apud varios populos optimo statu, siue flore et vigore; de earundem quasi aetatis flexu et inclinatione, silentio, et quasi calamitate.
 Accessit *Eiusdem* Obseruationibus in Linguam Latinam, p. 165-169. ed. inter *Rich.* KETTELII Scriptores de Lingua Lat. *Amst.* 1713, 4.

Olai HERMELINI Dissertatio philosophica, de Fato Litterarum, *Dorpati*, 1693, 8.

Iani Vinc. GRAVINAE de Conuersione doctrinarum ad *I. Gabr.* REGINERIVM Opusculum, scriptum 1694.
 v. cum *Eius* Oration. et Opusculis, *Traj. ad Rhen.* 1713, 8. p. 359-376, et *Eiusd.* Opp. *Lips.* 1717, 4. Tom. III, p. 612.

Frid. Chr. de BVQVOY brevis Delineatio de ortu et progressu cultioris Litteraturae, *Halae Magdeb.* 1708, 4.

Iac. PERIZONII Oratio de doctrinae studiis, nuper cultis, nunc vero neglectis, dicta 1708.
 v. inter *Eiusdem* Orationes, *Lugd. Bat.* 1740, 8. p. 155-208.

Ioh. Chr. LANGII de eo, quod est moris nouissimi in Republica Litteraria Dissertatio, *Giessae*, 1712, 4.

Iusti Cph. THORSCHMIDII Dissertatio de studiorum ratione ad genium Seculi composita, *Viteb.* 1718, 4.

Iac. ZABLERI Oratio de exiliis et hospitiis bonarum litterarum, *Thorunii* 1718 habita.
 v. vna cum *Petri* IAENICHII Orat. de praemiis et honor. litterator. *Thorun.* 1718, 4.

Nic. CELSII Dissertatio philosophica de Fato Litterarum, *Holmiae*, 1722, 8.
 * Est tantummodo Pars posterior; Prior, quae sine dubio paullo ante prodiit, deest.

Ioh. Matth. GESNERI Dissertatio de vi consuetudinis ac Seculi in Studiis Litterarum.
 v. in GESNERI Opusculis minor. *Vratisl.* 1743, 8. *Tom. I, p.* 1-16.

Frid. Gotthilff FREYTAG de genio Seculi Litterarum arbitro Programma, *Numb.* 1729, 4.

Ioh. Iusti von EINEM Commentariolus historico-litterarius de fatis Eruditionis apud potioris orbis gentes, *Magdeb. litteris Siegelerianis*, Pars I, 1735, Pars II, 1736, 8.

Sigism. FRITZSCHII de praecipuis antiquioribus et recentioribus Litterarum Statoribus ac Maecenatibus Dissertationes II, *Vitemb.* 1736, 4.

Iuvenel de CARLENCAS *Essais sur l'Histoire des Belles Lettres, des Sciences et des Arts*, II Parties, *à Lyon, chez les Freres Duplain*, 1744, 12. *Voll. II.*

—— *Versuch einer Geschichte der schönen und anderer Wissenschafften*, wie auch *der freyen und einiger mechanischen Künste, aus dem Französischen übersetzt. Mit einer Vorrede auch einigen Verbesse-*

rungen und Zusaetzen Ioh. Erh. KAPPENS, *Leipzig, in der Gleditschischen Buchhandl* 1749, 8.

Kern-Historie aller freyen Künste und schönen Wissenschafften vom Anfang der Welt, bis auf unsere Zeiten, I, II Theil, Leipz. *bey Wolffgang Deer,* 1748, 1749, 8.

ANONYMI *Abhandlung von dem abwechselnden Geschmack derer Gelehrten an denen Wissenschafften.*

Stehet in den Arbeiten einer vereinigten Gesellschafft in der Oberlausitz, Num. III, p. 54-85, Leipzig und Lauban, 1749, 8.

SECTIO IV.

HISTORIA LITTERARIA GENERALIS CERTI TEMPORIS.

§. I.

ANTIQVISSIMI TEMPORIS.

Petri LAMBECII Prodromus Historiae Litterariae.

v. supra sub huius Cap. I, Sect. II.

Ioach. Ioh. MADERI Epistola de Scriptis et Bibliothecis antediluuianis.

Praemissa est MADERI Collectioni Scriptor. de Bibliothecis et Archiv. *Helmst.* 1666, 4. et recus. *ibid.* 1702, 4.

Godofr. VOCKERODT Historia Societatum et rei litterariae ante diluuium. Accessit fragmentum ex Libris HENOCHI de Egregoris, cum versione noua, *Ienae, typis Bauhoferi,* 1687, 4.

—— Eadem Historia, cum Supplementis. v. inter *Eiusd.* Excercitationes Academic. *Gothae,* 1704, 8. p. 125-226.

Iac. Frid. REIMMANNI *Versuch einer Einleitung in die Historiam Litterariam antediluvianam,* Halle im Magdeb. *in der Rengerischen Buchhandlung,* 1709, 8.

Iac. Frid. REIMMANNI Idea Systematis Antiquitatis litterariae generalioris et specialioris, *Hildesh. sumt. Ludolphi Schröderi,* 1718, 8.

Francesco COLLESCHI *Dissertazione della Letteratura de' Sacerdoti antichi.*

v. *Nella Raccolta d' Opuscoli Scientif. e filolog. Tom. XXXIV, p.* 449-490. Venez. 1745, 12.

* De Scholis Antediluuianis vid. plures inter Scriptor. de Histor. Scholar. et Academiar.

§. II.

HISTORIA LITTERARIA MEDII AEVI.

Erasmi SCHMIDII Prodromus Iubilaei ecclesiastici Lutherani, s. Oratiunculae duae, quarum prima est de Statu Eruditionis sub papatu, altera de Iubilaeis, *Witteb.* 1617, 4.

Ioh. Conr. DIETERICI Graecia exulans, siue de infelicitate Seculi superioris in Graecarum Litterarum ignoratione Dissertatio, *Marp.* 1640, 4.

Ioh. Sebast. MITTERNACHT de abominanda barbarie, quae rem litterariam ante Lutheri tempora foedauerat, Programma, *Gerae,* 1658, 4.

Ioh.

Ioh. ZWINGERI Oratio de barbarie superiorum aliquot Seculorum, orta ex supina linguae Graecae ignoratione, dicta 1661.

Accessit *Geo. Henr.* GOETZII Diatribae de Principe Graece docto, *Lips. 1704, 4. pag. 83, seqq.* et exst. in Tempe Heluetica, Tomo VI, Sect. III, pag. 403, seqq.

* Haec Oratio, multis adductis lepidis exemplis, depingit statum omnium fere Scientiarum, illius, quo ignorantia et superstitio regnabant, aeui.

De Artibus Liberalibus ante et post Caroli M. tempora, de Scholis, deque veteri Lingua Saxonica etc.

v. in *Ioh. Iust.* WINKELMANNI Notitia historico-polit. veter. Saxo-Westphal. Cap. VII. pag. 435-470. *Oldenb. 1667, 4.*

Chr. SCHOETTGENII Diatribe historico-litteraria de statu Scholarum ante Reformationem, *Frf. 1717, 4.*

Polyc. LYSERI Dissertatio de ficta medii aeui barbarie, in primis circa Poesin Latinam, *Helmst. 1719, 4.*

* Huc etiam facit *Eiusdem* Auctoris Historia Poëtarum medii aeui, cuius integer Titulus inter Scriptor. de Histor. Poëseos exhibebitur.

Ioh. Frid. BERTRAMI Dissertatio de vera medii aeui barbarie, aduersus *Polyc.* LYSERI Diss. de ficta medii aeui barbarie. Subiuncta est *I. F.* BERTRAMI Commentationi de singularibus Anglor. meritis in Eruditionem Oriental. *Halae, Magdeb. 1722, 4.*

—— Eadem Dissertatio, subiectis in calce quibusdam ab *Auctore* obseruationibus.

v. in *I. F.* BERTRAMI Meletematibus Litter. *Brunsv. 1731, 8. p. 179, seqq.*

—— Dissertatio de vero barbariei sensu et discrimine.

v. ibidem pag. 229, seqq.

Ioh. Guil. IANI Dissertatio de barbarie medii aeui, in contemtu Scripturae S. conspicua, *Vitemb. 1721, 4.*

Ioh. DOPPERTI de Scriptoribus, qui doctrinae Thesauris et stili ornatu Saeculum VII, VIII, IX. et sequentia, sicque ipsam Barbariem, illustrarunt. Programmata XVIII, *Sneeb. typis Henr. Fuldae, 1725-1735, 4.*

Frid. WIDEBVRGII Oratio de reliquiis melioris humanitatis in barbara aetate, *Halae Salicae, 1731, 4.*

Dan. PEVCERI Programma, quo Seculum X obscurum, lucis haudquaquam esse expers probat, *Numb. 1732, 4.*

* Huc etiam faciunt Scriptores de Philosophia medii aeui et Scholastica, quos vide infra Lib. III, Cap. IX, Sect. XII. nec minus illi, qui de statu Scholarum et Academiarum in Seculis Barbaris egerunt, quos vide infra Lib. V, Cap. I, Sect. III, §. V.

§. III.

A RENATIS LITTERIS VSQVE AD NOSTRA TEMPORA.

Chr. Frid. FRANCKENSTEINII Oratio de victa Superiorum Seculorum barbarie.

v. in *Ioach. Frid.* FELLERI Monumentis ineditis, *Ienae, 1718, 4. p. 601-618.*

Mart. LVBATHI Dissertatio ex Historia Litteraria, Oriens in Occidente, *Halae, 1693, 4.*

Andr. Cph. CALVISII Dissertatio de caussis incrementi litterarii post barbara Secula, *Lips. 1698, 4.*

Cph. Henr. RITMEIERI Oratio de Palingenesia studii philologici, primis Reformatoribus nostris viam sternente, *Helmst. 1698, 8.*

Chr. Frid. BOERNERI Dissertatio de altera migratione Litterarum Graecarum e Graecia in Italiam, s. de Graecis, qui Seculo XV suas iterum litteras in Italiam intulerunt, *Lips. 1704*, 4.

—— Dissertatio altera de Exulibus Graeciae iisdemque Litterarum in Italia Instauratoribus, *ibid. 1705*, 4.

Ioh. Burc. MAII Programma de humaniorum elegantiorumque Litterarum Instauratoribus. [Scriptum Ao. 1712.]

Adiectum est *Bernh.* RAVPACHII Commentationi de praesenti rei Sacrae et litterariae in Dania statu, *Hamb. 1717*, 8. *pag. 109, seqq.*

Programma Directoris Gymnasii Hildburghusani de meliorum Litterarum splendore, qui velut lucidissimus Phosphorus s. Evangelii Solem duobus amplius abhinc Seculis antegressus est, Sacris Secularibus Euangelicis Secundis propositum, *Hildburgh. 1717*, 4.

Chr. STOCK Programma de bonarum Litterarum παλιγγενεσίᾳ, quae sub et post Reformationis tempus contigit, *Ienae, 1717*, 4.

Andr. WEBERI Syntagmata III Litterarum Reformatorum, Reformationis Lutheranae prodromorum, ex Seculo XV cumprimis, extra et per Germaniam, *Aetopoli, s. Arnst. 1717*, 4.

Ioach. Henr. DENZERI Programma de Graecia litterata in Occidentis translata terras, *Servestae, 1729, fol.*

Et in *Ioh. Gottl.* BIDERMANNI Select. Scholast. Vol. I, Fascic. I, p. 97-114.

Humphr. HODII de Graecis illustribus, Linguae Graecae, Litterarumque humaniorum instauratoribus Libri II, praemittitur de Vita et Scriptis *ipsius Humphredi* Dissertatio, Auctore *Sam.* IEBB, *Londini, impens. Car. Davis, 1742*, 8. *maj.*

Ioh. Chr. FISCHERI de insignibus bonarum litterarum Saec. XIV vsque ad initium Saec. XVI in Italia Instauratoribus, Dissertatio, *Ienae, 1744*, 4.

* Hic conferendi etiam sunt Scriptores de vitis Eruditorum Seculi XV et XVI, quos vide infra, Cap. IV, Sect. VI, et VII.

* * *

Conr. Sam. SCHVRZFLEISCHII Historia ciuilis, Sacra et litteraria Seculi XVI, in Annales digesta, et nunc ex MS. eruta. Editio secunda, *Lips. ap. Ioh. Georg. Loewium, 1733*, 8.

Wilh. Folcarthi HARCKENROTHII Epistola ad *Theod.* HASAEVM, continens nonnulla, quae ad Historiam Sacram et litterariam Seculi XVI, praesertim Frisicam, spectant.

v. in Bibliotheca Bremensi, Class. VI, Fascic. III, p. 538-560.

Electa Epistolica Historiam ecclesiasticam et litterariam Seculi XVI illustrantia.

v. in Tempes Helueticae Tomo VI, Sect. IV, pag. 613-638.

* * *

Ioh. Henr. BOECLERI Dissertatio de Fatis litterariis nostri temporis. [i. e. Seculi XVII.]

v. in *Eiusdem* Dissertationibus Academ. *Argentor. 1701*, 4. *T. II, pag. 1234, seqq.*

Ioh. REISKII Dissertatio de Rei Litterariae per Europam statu praesente, Pars I-IV, *Luneb. 1673-1674*, 4.

Cph. WEGLEITERI Oratio de palmariis Seculi nostri [scil. XVII.] Inuentis, *Altorf. 1679*, 4.

Casp. CORBERI Oratio de statu rei litterariae hodiernae [Seculi XVII.] habita 1690, *Helmest. 1690*, 4.

Et exst. inter clarissimor. Viror. Orationes selectas, a *Ioh. Erh.* KAPPIO edit. *Lips. 1722*, 8. *p. 613-647.*

Ioh. Alph. TVRRETINI de Seculo XVII erudito, et hodiernis Litterarum periculis Oratio Academica, *Geneuae, typis Societat. 1704*, 4.

Et

Et exst. in *Ioh. Erh.* KAPPII Orationibus selectis clarissimor. Viror. *Lips.* 1722, 8. p. 497. et inter TVRRETINI Orationes, *Genevae*, 1737, 4. p. 93. seqq.

ANONYMI *Abhandlung von dem Zunehmen und Wachsthume derer Wissenschafften nach dem dreyßigjährigen Kriege.*
S. *in den Arbeiten einer vereinigten Gesellschafft in der Ober-Lausitz, N. III, pag. 86-112.* Leipzig und Lauban, 1749, 8

* * *

Ioh. Franc. BVDDEI Oratio de bonarum litterarum decremento nostra aetate non temere metuendo, *Ienae*, 1714, 4.
Exst. etiam in *Eiusdem* Miscellaneis Sacris, *Ienae*, 1727, 4. *Part. II, p. 266, seqq.*

Ioh. Cph. COLERI Dissertatio de praesenti rei litterariae Statu.
Adiecta est *Eiusd.* Analectis ad STRVVII Introduct. in rem litterar. *Ienae*, 1721, 8.

Cph. Aug. HEVMANNI Epistola et Oratiuncula de hodierno Statu rei litterariae.
v. in *Eiusd.* Poeciles Tom. I, Lib. IV, p. 515-530.

Andr. WESTPHALI Commentatio Historica de Statu Rei Litterariae praesenti in Europa, *Gryphisw.* 1724, 4.

Ioh. Hildebr. WITHOFII Sermo academicus de fatis studiorum.
Praemissus est *Eiusdem* Emendationibus in GVNTHERI Ligurinum, *Duisb.* 1731, 4.
* Agit de caussis, cur hodiernae studiorum officinae minus sint frequentes, ac maiorum temporibus.

Ioh. Frid. HOFMANNS *Gedancken vom gegenwärtigen Zustande der Gelehrsamkeit*, Leipzig, 1734, 4.

Abriß von dem Zustande der neuern Gelehrsamkeit überhaupt.
S. *in denen Erlangischen Anmerckungen und Nachrichten An. 1746, im I-VIten Stück.*

SECTIO V.

DE RERVM INVENTORIBVS ET REBVS DEPERDITIS

§. I.

GENERATIM.

GERVASIVS *Tilberiensis*, de Inventione Musicae et multorum artificiorum.
v. in LEIBNITII Scriptor. Rer. Brunsuic. Tom. I, p. 899-904.
* Auctor, docente LEIBNITIO, in Praefatione, scripsit ao. MCCXI.

Polyd. VIRGILII de Rerum Inuentoribus Libri VIII, per *Auctorem* tertio recogniti et locupletati, *Bas. ex offic. Ioh. Bebelii*, 1532, 8.

—— De Rerum Inuentoribus Libri VIII, et de Prodigiis Libri III, *Lugd. Bat. ap. Franc. Hegerum*, 1644, 12.

Polidoro VIRGILIO *de l'origine e de gl' inuentori de le leggi, costumi, Scientie, arti, et di tutto quello che a l' humano uso conviensi, con la espositione dil Pater nostro, di Latino in volgar tradotto*, in Vinegia, *appresso Gabriel Giolito de Ferrari*, 1550, 8.

Polyd. VIRGILIVS *von den Erfindern der Ding, in acht Büchern eygentlich in Latein beschrieben, und yetzund durch* Marcum TATIVM Alpinum *ins Teutsch transferiret*, Augsp. *durch Heinr. Stayner*, 1543, *fol. mit Holtzschnitten.*

M. Ant. (COCCII) *Sabellici* de Rerum et Artium Inventoribus, Poema.
Accessit *Ioh.* MATTHAEI Libello de Rerum Inuentoribus, *Hamb.* 1613, 8. p. 67-76.

Ioh. MATTHAEI Libellus de Rerum Inventoribus, ex recognitione *Aug.* IV-

STINIANI, Episcopi Nebiensis. Accessit M. Ant. (COCCII) *Sabellici* de Rerum et Artium Inuentoribus Poema, *Hamb. ap. Mich. Heringium*, *1613*, *8*.

* Auctor Lunam, celebrem olim Hetruriae vrbem, hodie Sarzanam dictam, habuit patriam. Aetatem, qua vixit, ignorare se fatentur GIVSTINIANI *degli Scrittori Liguri*, pag. 394. et OLDOINVS in Athenaeo Ligustico, p. 361. Sed colligi ea quodammodo potest ex *Ang.* IVSTINIANI Epistola nuncupatoria Libello praemissa, vbi sequentia profert: „*Ex hoc Lunensi* „*agro prodiit nostra aetate* (scripsit haec Ao. 1520.) *vir, cui nomen fuit Ioanni Mat*-„*thaeo, cum eruditus Rhetor, tum anti*-„*quitatis cum primis studiosus. Caeterum, quod ad ipsum Opusculum attinet, imperfectum ab Auctore relictum est, et ex ipsa illius mole, quam parum inde discendum sit, iudicari potest.*

Guid. PANCIROLLI Noua reperta, siue rerum memorabilium recens inuentarum et Veteribus incognitarum Liber, ex Italico Latine redditus et Commentariis illustratus ab *Henr.* SALMVTH. Editio secunda, *Amb. typis Mich. Forsteri*, *1608*, *8*.

—— Rerum memorabilium, siue deperditarum et recens inuentarum Libri II, Commentariis illustrati et locis prope innumeris aucti ab *Henr.* SALMVTH, *Frf. sumt. hered. Schonwetteri*, *1660*, *4*.

—— *Livre premier des Antiquitez perdues, accompagné d' un second des choses nouvellement inventées et auparavant inconnuës, traduits tant de l' Italien que du Latin en François, par* Pierre de la NOVE, a Lyon, *pour Jaq. Gaudion*, *1617*, *12*.

—— *The History of many memorable things lost, which were in use among the Ancients and an Account of many excellent things found, now in use among the moderns, both natural and artificial, now done into English, and illustrated with a new Commentary etc. from* SALMVTH's *annotations, with several additions throughout. To this English edition is added 1) a Supplement to the Chapter of Printing, 2) what the moderns have found, the Ancients never knew, Vol. I, II,* London, *print. for John Nicholson*, *1715*, *8*.

Mich. WATSONII Theatrum variarum rerum, exhibens Excerpta et Annotata in Libros de Rebus memorabilibus PANCIROLLI et SALMVTHI. Adiecta est Dissertatio elenchtica de aliquot Doctrinis philosophicis, *Bremae*, *typis Arn. Wesselii*, *1663*, *8*.

Vincenzo BRVNO *Teatro de gl' Inventori di tutte le cose*, Napoli, *per Tarquinio Longo*, *1603*, *fol.*

Luigi CONTARINI *de gl' Inventori di tutte le Scienze et Arti.*

v. *nel Vago et dilettevole Giardino di L.* CONTARINI, Part. II, p. 326-351, *Venet. 1683*, *12*.

Theod. Ianss. ab ALMELOVEEN Rerum inuentarum Onomasticon.

— Subiectum est *Eiusdem* Inuentis Nov-Antiquis in Arte Medica, *Amst. 1684*, *8*.

Geo. PASCHII de nouis Inuentis, quorum accuratiori cultui facem praetulit Antiquitas, Tractatus, secundum ductum Disciplinarum, Facultatum et Artium concinnatus. Editio secunda, *Lipsiae ap. hered. Ioh. Grossii*, *1700*, *4*.

—— De variis modis Moralia tradendi Liber. Accedit Introductio in rem litterariam moralem veterum Sapientiae Antistitum, *Kilonii*, *sumt. Ioh. Sebast. Richelii*, *1707*, *4*.

* Est hic Liber Supplementum Capitis IV Tractatus praecedentis PASCHII. *vid. Cl.* HEVMANNI Conspect. Reip. Litterar. p. 14. Edit. *Hanouer. 1733*, *8*.

ANONYMI *Nachricht von Erfindungen und Er-*

Erfindern der Wissenschafften, Künste und Handwercken, mit angeführten Auctoribus, nach Alphabetischer Ordnung eingerichtet.

S. *in des Geoeffneten Ritterplatzes IIIten Theil*, Hamb. *1707*, *12*.

ANONYMI *Anmerckung von einigen verlohren gegangnen Philosophischen Wissenschafften.*

S. *in Haellischen auserlesenen Anmerckungen über wichtige Materien und Schrifften, III Theil, p. 284.*

Ioh. Andr. CNOBLACH Dissertatio de Scientiis quibusdam deperditis ad Obseruation. XI Tomi III Obseruationum Halens. *Wittenb. 1709*, 4.

§. II.

SPECIATIM.

Mich. MAIERI Verum Inuentum, hoc est, munera Germaniae, ab ipsa primitus reperta et reliquo orbi communicata, Tractatu peculiari euoluta et tradita, *Frf. typis Nic. Hoffmanni, 1619*, 8.

Cph. WEGLEITERI Oratio de palmariis Seculi nostri, [i. e. Seculi XVII.] Inuentis, *Altd. 1679*, 4.

Vincenzo AVRIA *Sicilia Inventrice, overo le Invenzioni lodevoli nate in Sicilia, con li Divertimenti geniali, Osservazioni e giunte all' istessa di* D. Antonino MONGITORE, *Palermo, per Felice Marino, 1704*, 4.

Dominici Mariae MANNII de Florentinis Inuentis Commentarium, *Ferrariae, ex typogr. Bernardini Pomatelli, 1731*, 4.

Gio. Bernardino TAFVRI *Lettera intorno ad alcuni Invenzioni uscite dal Regno di Napoli.*

v. *nella Raccolta d' Opuscoli scientifici e filologici*, Venez. *1732*, *12*. *Tom. VI, p. 51*.

—— *Lettera intorno all' Invenzioni poetiche uscite dal Regno di Napoli.*

v. *ibid. Tom. V, pag. 229-264.*

Eliae de AMATO Animaduersio in *Ioh. Bernard.* TAFVRI de Inuentoribus Scientiarum et Artium Regni Neapolitani.

v. ibidem, Tom. XXIV, p. 324-336.

(*) Scriptores de Inuentis ad certam scientiam vel artem spectantibus, infra sub Historia cuiusque scientiae indicare, satius visum est.

SECTIO VI.

LEXICA VNIVERSALIA.

Caroli STEPHANI Dictionarium historicum, geographicum, poëticum, gentium, hominum, Deorum gentilium, regionum, locorum, ciuitatum, aequorum, fluviorum, sinuum, portuum, promontoriorum ac montium, antiqua recentioraque nomina complectens etc. Recensuit, suppleuit, locisque pene infinitis emaculauit *Nic.* L'LOYDIVS, *Oxonii, typis G. H. et G. D. 1671, fol.*

Paul BOYER *Bibliotheque Vniverselle, ou Recueil de toutes les plus belles matierès de la Theologie, de l' Histoire, du Droit, de la Poësie, de la Cosmographie, de la Chronologie, de la Fable, de la Medecine, de la Chirurgie, et de la Pharmacie, des vies plus* remar-

remarquables des Saints, des Patriarches, des Docteurs de l'Eglise, tant Judaique, que Chrétienne, des Papes, des Empereurs, des Rois, des Hommes et des Femmes illustres. Avec une fidele et succincte description des Etats, des Royaumes, des Empires, et des Principautez; Des Isles, des Montagnes, des Fleuves, des Mers, des Lacs et des Fontaines; Des Animaux terrestres et aquatiques, des Plantes et des Mineraux, et de tous les termes usitez aux parties de l'Astronomie, ou Science celeste, etc. à Paris, *chez Ant. de Sommaville, 1649, fol.*

Ioh. Iac. HOFMANNI Lexicon Vniuersale, Historiam sacram et profanam omnis aeui omniumque gentium; Chronologiam ad haec vsque tempora; Geographiam et veteris et noui orbis; Principum per omnes terras familiarum ab omni memoria repetitam Genealogiam; Tum Mythologiam, Ritus, Caerimonias, omnemque veterum Antiquitatem ex Philologiae fontibus haustam; Virorum ingenio atque eruditione celebrium enarrationem copiosissimam; Praeterea Animalium, Plantarum, Metallorum, Lapidum, Gemmarum, nomina, naturas, vires, explanans. Editio absolutissima, praeter supplementa et additiones, antea seorsim editas, nunc suis locis ac ordini insertas, vberrimis accessionibus, ipsius *Auctoris* manu nouissime lucubratis; tertia parte, quam antehac, auctior, et locupletior, etc. Tom. I - IV, *Lugd. Bat. apud Iac. Hackium, etc. 1698, fol. Voll. IV.*

Louis MORERI *Grand Dictionaire historique, ou Melange curieux de l'Histoire sacrée et profane, qui contient en abregé les Vies et les Actions remarquables des Patriarches, des Juges, des Rois des Iuifs, des Papes, des saints Peres et anciens Docteurs orthodoxes; des Evêques, des Cardinaux, et autres Prélats celebres, des Heresiarques et des Schismatiques, avec leurs principaux dogmes, des Empereurs, des Rois, des Princes illustres et des grands Capitaines; Des Auteurs anciens et modernes, des Philosophes, des Inventeurs des Arts et de ceux, qui se sont rendus recommandables en toutes sortes de Professions par leur Science, par leurs Ouvrages, ou par quelque action eclatante; L'Etablissement et le Progres des ordres religieux et militaires, et la Vie de leurs fondateurs; Les Genealogies de plusieurs familles illustres de France et d'autres païs; L'Histoire fabuleuse des Dieux et des Héros de l'Antiquité payenne; La Description des Empires, Royaumes, Republiques, Provinces, Villes, Isles, Montagnes, Fleuves et autres lieux considerables de l'ancienne et nouvelle Geographie* etc. *Avec l'Histoire des Conciles généraux et particuliers, sous le nom des lieux, où ils ont été tenus. Onzieme Edition, où l'on a mis le Supplement dans le même ordre alphabetique, corrigé les fautes censurées dans le Dictionaire critique de* Mr. BAYLE, *et grand nombre d'autres, et ajouté plus de 600 Articles et Remarques importantes*, *Tom. I - VI, avec les Supplémens*, à Amst. *chez P. Brunel, R. et G. Wetstein* etc. *1724, fol. Voll. VI.*

—— *Le même Livre. Dix-huitieme edition, revuë, corrigée et augmentée tres considerablement, Tom. I - VIII*, à Amst. *chez P. Brunel, R. Wetstein* etc. *1740, fol. Voll. VIII.*

Pierre BAYLE *Dictionaire historique et critique, Tomes I - IV. Troisieme Edition, revuë, corrigée et augmentée par l'*Auteur, à Rotterd. *chez Mich. Bohm, 1720, fol. Voll. IV.*

Défense de la bonté et de la Sainteté divine contre Mr. BAYLE, *dans l'Article des Manichéens et dans celui des Pauliciens.*

v. *dans*

v. *dans la Bibliotheque choisie*, *T. IX*, *p. 103-171.*

Iac. Frid. REIMMANN *Versuch einer Critique über das Dictionaire historique et critique des* Mr. BAYLE, *Halle, 1711, 8.*

Iean Fred. GVIB *Remarques critiques sur le Dictionaire de* Mr. BAYLE.

v. *dans le Mercure de France, Novemb. 1722, Voll. II, p. 23-29.*

Observations critiques sur le Dictionaire historique et critique de Mr. BAYLE.

v. *dans la Bibliotheque* Françoise, *Tom. XXIX, P. II, p. 185-202. Tom. XXX, P. I, p. 1-25.*

Remarques sur les Observations precedentes.

v. *dans la Biblioth. Françoise, T. XXXIII, P. II, p. 327-335.*

MERLIN *Reflexions sur les Articles d'Abdas, d'Abel, de Cain, d'Abraham, d'Abelard, de Berenger, et de Sara, du Dictionaire de* Mr. BAYLE.

v. *dans les Memoir. de Trevoux, An. 1735, Decemb. p. 2590. An. 1736, Iuillet, p. 1591. An. 1738, Avril, p. 678. May, p. 821. Aout, p. 1601. Novemb. p. 2236.*

Ioh. Conr. FVESLINI Dissertatio apologetica pro Dauide, Hebraeorum Rege, adversus obtrectationes *Petri* BAYLII.

v. in Tempe Heluet. Tom. IV, Sect. IV, p. 581-616.

Allgemeines Historisches Lexicon, in welchem das Leben und die Thaten derer Patriarchen, Propheten, Apostel, Vaeter der ersten Kirche, Paebste, Cardinaele, Bischoeffe, Praelaten, vornehmer Gottes-Gelehrten, nebst denen Ketzern, wie nicht weniger derer Kayser, Koenige, Chur- und Fürsten, großer Herren und Minister, ingleichen derer berühmten Gelehrten, Scribenten und Künstler, ferner ausführliche Nachrichten von den ansehnlichsten Graeflichen, Adelichen und andern Familien, von Conciliis, Moenchs- und Ritter-Orden, Heydnischen Goettern, etc. *und endlich die Beschreibungen derer Kayserthümer, Koenigreiche, Fürstenthümer, freyer Staaten, Landschafften, Inseln, Staedte, Schloesser, Kloester, Gebürge, Flüsse,* etc. *in Alphabetischer Ordnung mit bewehrten Zeugnissen vorgestellet werden. Dritte um vieles vermehrte und verbesserte Auflage,* Leipzig, *bey Thom. Fritschens Erben, I und II Theil, 1730. III Theil, 1731, IV Theil, 1732, fol. Voll. IV.*

Fortsetzung des allgemeinen Historischen Lexici, II Theile, Leipzig, *1740, fol.*

Großes vollstaendiges Vniversal-Lexicon aller Wissenschafften und Künste, welche bishero durch menschlichen Verstand und Witz erfunden und verbessert worden, darinnen sowohl die Geographisch-Politische Beschreibung des Erd-Creyses, nach allen Monarchien, Kayserthümern, Koenigreichen, Fürstenthümern, Republiquen, freyen Herrschafften, Laendern, Staedten, See-Hafen, Vestungen, Schloessern, Flecken, Aemtern, Kloestern, Gebürgen, Paessen, Waeldern, Meeren, Seen, Inseln, Flüssen und Canaelen, samt der natürlichen Abhandlung von dem Reich der Natur, nach allen himmlischen, luftigen, feurigen, waesserigen und irdischen Coerpern, und allen hierinnen befindlichen Gestirnen, Planeten, Thieren, Pflantzen, Metallen, Mineralien, Salzen und Steinen etc. *Als auch eine ausführliche Historisch-Genealogische Nachricht von den Durchlauchten und berühmtesten Geschlechten in der Welt, dem Leben und Thaten der Kayser, Koenige, Churfürsten und Fürsten, großer Helden, Staats-Minister, Kriegs-Obersten zu Wasser und zu Lande, den vornehmsten geistlichen und weltlichen Ritter-Orden* etc. *Ingleichen von allen Staats- Kriegs- Rechts- Policey- und Haushaltungs-Geschaefften, des Adelichen und Bürgerl. Standes, der Kauffmannschafft, Handthierungen, Künste und Gewerbe, ihren*

Innungen, Zünfften und Gebraeuchen, Schiff-farthen, Iagden, Fischereyen, Berg- Wein- Acker-Bau und Viehzucht etc. *Wie nicht weniger die voellige Vorstellung aller in denen Kirchen-Geschichten berühmten Alt-Vaeter, Propheten, Apostel, Paebste, Cardinaele, Bischoeffe, Praelaten und Gottesgelehrten, wie auch Concilien, Synoden, Orden, Wallfahrten, Verfolgungen der Kirche, Maertyrer, Heiligen, Sectirer und Ketzer aller Zeiten und Laender: Endlich auch ein vollkommener Innbegriff der allergelehrtesten Maenner berühmter Vniversitaeten, Academien, Societaeten, und der von ihnen gemachten Entdeckungen, ferner der Mythologie, Alterthümer, Müntz-Wissenschafft, Philosophie, Mathematic, Theologie, Iurisprudenz und Medicin, wie auch aller freyen und mechanischen Künste, samt der Erklaerung aller darinnen vorkommenden Kunstwoerter* etc. *enthalten ist. Nebst einer Vorrede* Ioh. Pet. von LVDEWIG, Halle und Leipzig, *verlegts Ioh. Heinr. Zedler, 1732-1750, fol. Voll. LXIV.*

Groot algemeen Historisch, Geographisch, Genealogisch en Oordeelkundig Woordenboek, behelzende het voornaamste, dat vervat is in de Woordenboeken van MORERI, BAYLE, BVDDENS etc. *Alles in eene nette order naar het Alphabeth, en volgens de schiking die de bovengemelde en andere vermaarde Schryvers in hanne Woordenboeken in andere Talen gehouden hebben, opgestelt, vertaalt, en met een aanzienlyk getal Artykelen doorgaans en alom, doch voornamentlyk ten opzichte van de Zaken der Nederlanden, waar van andere Woordenboeken weinig ofniets melden* etc. *vermeedert, verbetert, beschaaft, veranderdt en opgehelderdt* etc. *Onder het Opzicht van* Dav. van HOOGSTRAATEN, *en van* Ian Lodewyk SCHVER, Tom. I-VIII, *Te Amsterdam. Te Vtrecht, s'Gravenhage, 1733, fol. maj. Voll. VIII.*

CAPVT III.

DE NOTITIA LIBRORVM SCRIPTORES GENERALES.

SECTIO I.

DE LIBRIS ET RE LIBRARIA IN GENERE.

§. I.

DE LIBRIS IN GENERE.

Wolfg. CORVINI Oratio de Libris, *Lips. typis Nerlichianis, 1613, 4.*

Erycii PVTEANI Oratio de vsu fructuque librorum.

v. in *Eiusd.* Suada Attica, *Louanii, 1615, 8.* p. 109.

Henr. Sigism. MARQVARTI de Re Libraria Selecta quaedam, *Ienae, 1691, 4.*

Marci RHODII Dissertatio iuridica de Libris Eruditorum, *Frf. 1690, 4.*

Ioh. Cph. KRVSIKE Vindemiarum litterariarum Specimen I, quo de re libraria vniuer-

vniuerse agitur, *Hamb. operis Trausoldianis*, 1727, 4.

—— Vindemiarum litterariarum Specimen II, quo Index Scriptorum exhibetur, qui de libris, illorumque scriptione, lectione, censione, abusu, fatis atque poenis etc. commentati sunt, *ibid.* 1731, 4.

* Supplementum ad haec duo Specimina adiectum est *Ioh. Iusti von* EINEM Commentationi I de orig. et fatis Bibliothecae Coenobii Bergensis, *Magdeb.* 1732, 4. pag. 29.

Adr. Deod. STEGERI Dissertatio de publica Rei Librariae tutela, *Lipſ.* 1740, 4.

Ioh. Geo. SCHELHORNII Singularia de Libris quibusdam.

v. in Miscellan. Lipsiens. Nov. Vol. IV, Part. IV, p. 670-706.

§. II.

ANTIQVITATES LIBRORVM, EORVMQVE ORNAMENTA.

Ioh. ESBERGII de Libris Veterum Exercitatio, *Vpſ.* 1701, 4.

Chr. SAALBACHII Schediasma de Libris Veterum, *Gryphisw.* 1705, 4.

Iac. IACOBAEI Dissertatio philologico-critica, de materia et forma Librorum apud Veteres, ante inuentam Artem typographicam, ex occasione eorum, qui in nouo Testamento occurrunt, *Hafniae*, 1706, 4.

Chr. Gottl. SCHWARZII Disputatio I, de ornamentis Librorum apud veteres vsitatis, *Lipſ.* 1705, 4. et recusa *Altorfii*, 4.

—— Disputatio II, de eodem argumento, *Lipſ.* 1706, 4. et recusa *Altd.* 1716, 4.

—— Disputatio III, de eodem argumento, *Altd.* 1711, 4.

—— Disputatio de ornamentis Codicum veterum, *Altd.* 1716, 4.

—— Eadem, auctior recusa, *ibid.* 1733, 4.

—— σχέδιον φιλολογικὸν de Libris plicatibus Veterum, *Altd.* 1717, 4.

Ern. Sal. CYPRIANI Programma de ornatu Librorum.

v. inter *Eius* Programmata select. *Cob.* 1708, 8. pag. 40-46.

Augustin CALMET *Dissertation sur la matiere et sur la forme des Livres anciens.*

v. *dans son Commentaire Litteral sur la Bible, Tom. I, Part. I, pag. XL.* à Paris, 1724, *fol.*

Alexii Symmachi MAZOCHII de Librorum bipatentium et conuolutorum Antiquitate Diatriba.

v. *nella Raccolta d'Opuscoli scientifici e filologici, Tom. XXXVII, p. 168-195.*

§. III.

DE SCRIPTIONE ET EDITIONE LIBRORVM.

Iac. ACONTII Dissertatio epistolica ad *Ioh.* WOLFIVM, de ratione edendorum librorum, scripta *Londini*, 1562.

v. in *Rud.* CAPELLI Syntagmate Lectionum Bibliothecariarum, Sect. III, *Hamb.* 1682, 12.

Erycii PVTEANI Oratio de Libris et Libellis.

v. in *Eiusd.* Suada Attica. *Louanii*, 1615, 8. pag. 248.

Augustini VALERII Opusculum de cautione adhibenda in edendis libris, nec non

non *Bernardi Cardinalis* NAVGERII Vita, eodem VALERIO Auctore. Accessere *Petri* BARROCII, Episc. Patavini, Orationes tres, e MSS. nunc primum erutae, nonnullae item aliae Patriciorum Venetorum, quarum duae nondum typis descriptae fuerant, *Patauii, exc. Ios. Cominus*, *1719*, 4.

Paganini GAVDENTII Obstetrix Litteraria, siue de componendis et euulgandis libris Dissertationes, editae accurante *Geo. Nic.* KRIEGK, *Ienae, ap. Ioh. Bielckium*, *1704*, 12.

* Prodiit primum *Florentiae*, *1638*, 4.

Henr. VAGETII Dissertatio de scriptione et editione librorum, ex diuersis locis excerpta, mutata, aucta, cum mantissa septem locorum eiusdem argumenti.

v. in *Rud.* CAPELLI Syntagm. Lection. Bibliothecar. Sect. III, *Hamb. 1682*, 12.

Chr. LIBERII Βιβλιοφιλία, siue de scribendis, legendis et aestimandis Libris Exercitatio paraenetica. Interserta quaedam sunt de plagio litterario, Thrasonismo Theologorum, variisque aliis hodiernae Μισοβιβλίας caussis, *Vltraj. ap. Franc. Halma*, *1681*, 12.

* *Guil.* SALDENVM sub ficto LIBERII nomine latere, euincit *Ioh.* DIECMANNVS apud *Vinc.* PLACCIVM, in Theatro Pseudonymor. N. 1573, pag. 418. conf. *Ioh. Cph.* KRVSIKE Vindemiar. Litterar. Specimen II, *Hamb. 1731*, 4. *pag. 16 et 17, in nota sub N. X.*

Guil. SALDENI de libris, varioque eorum vsu et abusu Libri duo, *Amst. ex offic. Henr. Boom*, *1688*, 8.

Rol. MARESII Epistola ad *Aegid.* MENAGIVM, de ratione scribendi Veterum et nostrorum.

v. in *Rol.* MARESII Epistolis philologicis, *Lips. 1687*, 12. p. 5-10.

— Epistola ad *Petr.* LESCVRIVM de differentia inter veteres et recentiores Scriptores, eiusque caussa.

v. ibidem, pag. 414-417.

— Epistola ad *Claud.* SARRAVIVM, qua docetur, vetera aliena nos compilare, nostra ac domestica in scribendo negligere.

v. ibidem, pag. 165-170.

— Epistola ad *Henr.* VALESIVM, qua adfirmat, hac aetate plurimos Scriptores doctos inueniri, paucos elegantes.

v. ibidem, pag. 279-283.

— Epistola ad *Oliv.* PATRV, de malis hodiernis Scriptoribus, qui cogitationes suas nec bene disponere, nec illustrare norunt etc.

v. ibidem, pag. 337-342.

— Epistola ad *Hadr.* VALESIVM, de πολυγράφοις et centonum consarcinatoribus etc.

v. ibidem, pag. 367-372.

Frid. Guil. BIERLING de caussis, cur nonnulli Eruditi nihil in lucem emiserint, Dissertatio, *Rinthelii*, *1702*, 4.

Ioh. Chr. ERNESTI de Eruditorum cunctatione in componendis Libris, Dissertationes II, *Wittenb. 1717*, 4.

Nic. Hieron. GVNDLINGII Obseruatio de intempestiuo libros scribendi et disputandi pruritu.

v. in Obseruation. Halens. Tomo II, pag. 1-31.

(*) GVNDLINGIVM esse Auctorem, docet *Ioh. Cph.* KRVSIKE in Vindemiar. Litterar. Specimine II, p. 21. *Hamb. 1731*, 4. conf. et Miscellan. Lipsiens. Noua, Vol. I, pag. 298.

GEAMOENI Obseruatio de Alamodalitate scribendi.

v. in Miscellaneis Lipsiens. Tom. V, pag. 67-98.

Ioh. DOPPERTI de Libris scribendis Programma, *Sneeb. 1714*, 4.

Iac. LAVFFERI Dissertatio litteraria contra maiorum librorum abundantiam, eorumque auctores.

v. in Tempe Heluetica, T. I, Sect. I, pag. 26-47, *Tiguri*, *1735*, 8.

Gedan-

Gedancken über den Satz: Des Bücher-Schreibens wird, so lange die Welt stehet, kein Ende seyn.

v. *im Ober-Lausizischen Beytrag zur Gelahrheit*, Leipzig, 1739, 4. *Voll. I, pag.* 289-304.

De SAINT-PIERRE *Projet pour rendre les Livres et autres monumens plus honorables pour les Auteurs futurs et plus utiles à la posterité.*

v. *dans les Ouvrages de Politique de l'Abbé de* SAINT-PIERRE, *T. II, p.* 231-268. à Rotterd. 1733, 8.

Frid. Guil. ROLOFFII de veterum Auctorum Editionibus Programma, *Traj. ad Viadr.* 1736, 4.

Dan. Traug. MULLERI de Cacoëthe scribendi ad IUVENAL. Sat. VII, v. 50, 51, 52, Programma, *Schneeb.* 1748, 4.

§. IV.

DE TITULIS LIBRORUM.

Hieron. MAGII Commentatio de Titulis Librorum veterum.

Constituit Caput XIV *Eius* Miscellaneorum, seu Lectionum variar. in GRUTERI Lampade, Tom. II, p. 1296-1298.

(*) In id inquirit Auctor: Librorum inscriptiones, cur tituli appellentur, et cur permulti libri, nullos, vel adulterinos, titulos habeant.

Geo. TRINCKHUSII Dissertatio de ineptis Librorum Titulis, *Gerae*, 4.

Ioh. Gottl. BIDERMANNI Programma de insolentia Titulorum librariorum, *Numb.* 1743, 4.

Ioh. Cph. COLERI Dissertatio de Epigraphe Rabbinica, siue praecipuis, quibus in inscribendis libris suis Rabbini vsi fuerint, rationibus, *Vitemb.* 1714, 4.

Cph. Aug. HEUMANNI Epistola ad *Ioh.* FABRICIUM de aliquot Graecorum Librorum non intellectis titulis, scripta 1724.

(*) Plures, qui de Titulis librorum Scriptores desiderat, adeat *Ioh. Cph.* KRUSIKE Vindemiar. litterariar. Specimen II, *Hamb.* 1731, 4. *p.* 24. *in nota ddd.*) quo ipso Specimine, in generalioribus hisce de Libris Scriptoribus indicandis, adiutos quodammodo nos esse, fatemur. Exempla praeterea Titulorum ineptorum, qui plura, quam in his Scriptis adducuntur, scire cupiat, petere eadem potest ex *Mart. Geo.* CHRISTGAVII Commentatione historico-litteraria de Mammotrecto, *Frf. ad Viadr.* 1740, 4. §. 5. *Nota* 24.)

§. V.

DE DEDICATIONIBUS LIBRORUM.

Ioh. Geo. WALCHII Diatribe de Dedicationibus librorum veterum Latinorum.

Praemissa est *Cph.* CELLARII Epistolis et Praefationibus a *Ioh. Geo.* WALCHIO ed. *Lips.* 1715, 8. *p.* 1-112.

Dan. Frid. IANI Dissertatio historica et litteraria de fatis Dedicationum librorum, *Vitemb.* 1718, 4.

Eliae SILBERRADII Disputatio de Dedicationum litterariarum moralitate, *Argent.* 1718, 4.

Nic. Hieron. GUNDLINGII Praefatio de abusu Dedicationum.

Praemissa est Tomo III Obseruationum Halensium, p. 1-48.

Dedi-

Dedicace critique des Dedicaces, ou entre autres Secrets merveilleux, on decouvre quelle sera la situation des affaires dans mille ans d'ici, par * * * [Ionathan SWIFFT,] *Anglois*, à Rouen, *1727, 12.*

Frid. Petri TACKII Commentatio historica et litteraria de Dedicationibus librorum, qua earum antiquitas, moralitas, varia genera, aliaque ad eas pertinentia, ob oculos ponuntur, *Guelpherb. 1733, 4.*

Ioach. Cph. NEMEIZ *Anmerckung von Dedicationen oder Zueignungs-Schrifften.*

S. Eiusdem *Vernünfftige Gedancken über allerhand Materien*, Franckf. *1739, 8. Part. II, p. 95-110.*

§. VI.

DE PRAEFATIONIBVS LIBRORVM.

Thomae CRENII Obseruationes de Praefationibus.

v. in *Eiusdem* Animaduersionibus philologicis et historicis, *Lugd. Bat. 1697, 8.* Part. I, p. 1-14. et Part. II, p. 1-13.

Ioh. Sam. STRYKII Dissertatio Iuridica de Iure Praefationum, *Halae, 1702, 4.*

Mart. Geo. CHRISTGAV Programma de duplici Librorum dote.

v. in *Ioh. Gottl.* BIDERMANNI Selectis Scholasticis, *Numb. 1745, 8.* Vol. I, Fascic. II, p. 387-399.

* Sub duplici Librorum dote Auctor intelligit Praefationes Librorum, Notasque Libris addi solitas.

§. VII.

DE IMPRECATIONIBVS LIBRIS ADSCRIPTIS.

Ioh. Burch. MENCKENII Programma de diris imprecationibus, quas veteres libris, tabulis et monumentis adiecere, *Lipſ. 1706, fol.*

Et exſt. in *Eiusdem* Dissertationibus Litterariis, *Lipſ. 1734, 8. p. 21-31.*

Mich. LILIENTHAL Obseruatio de Exorcismo litterario.

v. in *Eiusd.* Selectis Historicis et Litterar. *Regiomont, 1715, 8. p. 1-16.*

Gottl. Henr. PIPPINGI Dissertatio de Imprecationibus libris adscriptis, *Lipſ. 1721, 4.*

Ioh. Balth. BERNHOLDI Dissertatio de minaci Bibliorum clausula, *Altd. 1725, 4.*

Ioach. Cph. NEMEITZ *Anmerckung von denen Imprecationen der Alten, in Büchern und Diplomatibus.*

S. Eiusdem *Gedancken über allerhand Materien*, Frf. am Mayn, *1739, 8. Part. I, p. 139-148.*

§. VIII.

DE TRANSLATIONIBVS LIBRORVM ET DIVERSIS EDITIONIBVS.

Rol. MARESII Epistolae duae de Translationibus.

v. in *Eiusd.* Epistolis Philolog. p. 358-367. *Lipſ. 1687, 12.*

Remar-

Remarques de l'Auteur des Nouvelles de la Republique des lettres sur les differentes Editions des livres.

v. *dans les Nouvelles de la Republ. des Lettres, Novemb. 1703, p. 519-544.*

Ioh. Rodolfi THVRNISII de Recusione Librorum furtiua Dissertatio, *Bas. 1738, 4.*

§. IX.

DE ALLEGATIONE AVCTORVM.

Eliae EHINGERI Dissertatio de fidelitate seruanda in Auctoribus citandis.

v. in SCHELHORNII Amoenitat. litterar. Tom. II, p. 530-552.

Casp. Henr. STARCKII Obseruatio de vitiis allegationis Auctorum, tum in genere aliorum, tum praecipue historicorum.

v. in Miscellaneis Lipsiens. Tom. VII, p. 62-86.

Caietani GIARDINA de recta methodo citandi Auctores et auctoritates, animaduersiones criticae, quibus de Pseudonymis, Plagiariis et Anonymis cognitiones accedunt, *Panormi, ap. Gasp. Bayona, 1718, 12.*

Ioh. Guil. BERGERI Dissertatio de Auctoritatibus praepostere in re litteraria vsurpatis, *Vitemb. 1720, 4.*

Ant. Maria SALVINI *Lettera sopra il citare i passi degli Autori.*

v. *nelle Prose Toscane di* Ant. Maria SALVINI, *Venez. 1734, 4. p. 462-469.*

§. X.

DE MENDIS LIBRORVM.

Henr. STEPHANI Exempla variorum apud CICERONEM mendorum, et eorum caussae.

Accesserunt *Henr.* STEPHANI Castigationibus in CICERONEM, *Paris. 1557, 8. p. 99-114.*

(*) Est hic iste Tractatus, de mendorum origine, quem *B. G.* STRVVIVS in Introd. Cap. V, §. 21. editum esse dubitat, MARVILLIVMque, eundem prodiisse adserentem, erroris arguit, vti iam obseruatum a Celeberr. HEVMANNO in Consp. Histor. Litterar. Cap. VI, §. 25, nota 1.)

Casp. LINDENBERGII de Erroribus typographicis Scholion.

v. in Nouis Litterariis Maris Balthici, An. 1706, Mens. Ianuar. p. 12-32.

Sebast. Iac. IVNGENDRES Epistola de Libris accuratius imprimendis, qua in mendorum typographicorum causas studiose inquiritur, et, quomodo illa sint remouenda, luculenter demonstratur, *Frf. ad Moen. ap. Ioh. Phil. Gerhard, 1721, 4.*

Geo. Chr. WOLFS *Lob und Nutzen der Druckfehler.*

S. *in der Deutschen Gesellschaft in Leipzig Schrifften und Uebersetzungen*, Leipzig, *1735, 8. Tom. I, p. 253-265.*

§. XI.

DE CRITERIIS BONI LIBRI ET LIBRIS OPTIMIS.

Car. Frid. BVDDEI Schediasma litterarium de criteriis boni libri, *Lips.* 1714, 4.

Lettre sur les caractéres d'un bon Livre.
v: *dans la Clef du Cabinet des Princes de l'Europe, Tom. LIII, Novemb.* 1730, *p.* 311-321.

Iac. STAALKOPFF *von denen Eigenschafften und Kennzeichen eines guten Buchs.*
Est Praefatio praemissa *Henr. Benj.* SCHMOLKII *Trost-und Trauer-Schrifften*, Parti I, *Stralf.* 1730, 8.

Ioh. Petri ANCHERSEN Collecta de criteriis boni libri, *Hafn. et Lips. ap. Otton. Cph. Wentzelium*, 1746, 8.

Thomae CRENII de Libris Scriptorum optimis et vtilissimis Exercitationes III, *Lugd. Bat. ap. Abr. van der Myn*, 1704, 8.

ANONYMI *Anmerckung, welches das beste Buch in der Welt sey?*
S. *Auserlesne Anmerckungen über wichtige Materien und Schrifften, Part. IV, p.* 174-212, Frf. 1707, 8. Auctorem huius Dissertationis esse *Iac. Frid.* REIMMANNVM, docet *Ioh. Gottfr.* BVCHNERVS *in Schediasm. de vitior. inter Erudit. Scriptor. p.* 101. *in not.*

ANONYMI *Abhandlung: Welches, naechst der Bibel, unter allen Teutschen geistlichen Büchern, das beste Buch sey?*
Est Praefatio Homiliis Germanicis [*Glaubens-Verheissungs-Predigten*] praemissa, *Frf.* 1727, 4.

§. XII.

DE RATIONE LIBROS CVM FRVCTV LEGENDI.

(A) GENERATIM.

Franc. SACCHINI de ratione libros cum fructu legendi Libellus. Accessit *eiusdem* de vitanda moribus noxia lectione, *Lips. ap. hered. Ioh. Grossii*, 1711, 8.

Iulii NIGRONI Dissertatio moralis de librorum amatoriorum lectione, iunioribus maxime vitanda, ab Auctore recognita et aucta.
Accessit *Eiusdem* Orationibus, *Mediolani*, 1625, 12. *Part. II, p.* 657, *seqq.*

Ioh. Amos COMENII Oratio de Libris, primario ingenii colendi instrumento, hab. 1650.
v. in *Eius* Opp. *Amst.* 1657, *fol. Part. III, p.* 106.

Rol. MARESII Epistola ad *Lud.* NVBLAEVM, aduersus multarum artium scientiarumque auidos, et desultoria lectione quaelibet variorum auctorum volumina delibantes.
v. in *Eius* Epistolis, Lib. I, Ep. XIV, Edit. *Lips.* 1687, 12. p. 56-59.

François de la MOTHE Le VAYER *Traité de la Lecture des Livres et de leur composition.*
v. *dans ses Oeuvres*, à Paris, 1656, *fol. Tom. II, p.* 228.

Thomae BARTHOLINI Dissertationes de Libris legendis, quas propter raritatem et praestantiam luci publicae restituit, et de

de vana librorum pompa praefatus est, *Ioh. Gerb.* MEVSCHEN, *Hagae Com. ap. Nic. Wildt*, 1711, 8.

*) Prodiere primum, *Hafniae*, 1676, 8.

Guil. SALDENVS de scribendis, legendis, et aestimandis, Libris, 1681.

v. supra hoc Cap. Sect. I, §. III.

Discours sur le bon et le mauvais usage de la Lecture.

v. dans l' Extraordinaire du Mercure Galant, An. 1684, Tom. XXV, p. 3. et Tom. XXVI, p. 3.

Dan. Geo. MORHOFII de legendis, imitandis, et excerpendis, Auctoribus Libellus posthumus, quem in supplementum Polyhistoris Morhofiani, ex accurato quodam Manuscripto luci nunc primum tradit *Ioh. Petr.* KOHLIVS, *Hamb. ap. Chr. Wilh. Brandt*, 1731, 8.

MISANDERS (Ioh Sam. ADAMI) *Bücher-Freunde und Bücher-Feinde*, Dresd. *bey Joh. Christ. Zimmermann*, 1695, 8.

De Librorum et Scientiarum optimo vsu, paraenetica Oratio ad Litteratos, vt publicam Mazarinaeam Bibliothecam frequentius inuisant, ab *eiusdem* Bibliothecae Praefecto habita, *Paris. ap. Ioh. Boudot*, 1696, 4.

Ioh. Frid. HODANNI Dissertatio de Libris legendis, *Hanouerae*, 1705, 8.

Cph. CELLARII Dissertatio de Poëtis Scholae publicae vtilioribus, *Halae Magd.* 1706, 4.

Et inter *Eius* Dissertationes Academ, *Lips.* 1712, 8. *Tom. II, p. 670.*

—— Dissertatio de solutae orationis Scriptoribus, scholarum vsui publico commendandis, *Halae Magdeb.* 1706, 4.

Et inter *Eius* Dissertatt. Acad. T. II, p. 695.

Cph. CARSVGHI Oratio de vtili libros legendi ratione, hab. 1715.

v. in Eiusd.. *Ragguaglio della Biblioteca Lancisiana*, Roma, 1718, 4. *p. 35 - 64.*

Ioh. Guil. BERGERI Dissertatio de cauta Librorum lectione, ad *Fabii* Librum X, *Vitemb.* 1718, 4.

Adami Henr. LACKMANNI Oratio de libris e Scholis eliminandis.

v. in *Eiusdem* Primitiis Vtinens. *Lubecae*, 1725, 4.

Angeli Mariae RICCII Oratio, quod studiosis adolescentibus non multa volumina, sed Scriptores doctrinarum principes, legendi sint, hab. 1738.

v. in *Eiusdem* Dissertationum Homericar. *Florent.* 1741, 4. ed. Vol. II, p. 289 - 305.

(*) De Ratione Excerpta conficiendi Scriptor. vid. inter Scriptor. de Method. Studior. Lib. VIII, Cap. V.

(B) *SPECIATIM, DE LECTIONE LIBRORVM GENTILIVM.*

BASILII *M.* Oratio ad Adolescentes, de gentilium Libris cum fructu legendis.

v. inter *Eius* Opp.

Claud. ESPENCAEI Tractatus de profectu ex gentilium Libror. lectione percipiendo.

v. in *Eiusdem* Opp. p. 986. seqq.

Ioh. Bapt. CRISPI Liber de ethnicis Philosophis caute legendis, *Romae, in aedib. Aloysii Zannetti*, 1594, *fol.*

Ioh. Mich. DILHERRI Dissertatio philologica de vsu lectionis Scriptorum Secularium et antiquitatis, quem in altiori etiam Litteratura praestant, *Ienae*, 1635, 4.

Et exst. in *Eiusd.* Dissertatt. Acad. Tom. I, p. 100 - 299.

Ioh. Cunr. DIETERICHI Diatribe de Vsu, abusu, et neglectu, Lectionis Scriptorum Secularium et antiquitatis, *Hasn.* 1638, 4.

Godofr. LVDOVICI de Sapientia e veteribus Poëtis Latinis haurienda Dissertatio, *Lips.* 1695, 4.

Ioh. Petri LVDEWIG Dissertatio de Philosophis caute legendis, *Halae*, 1698, 4.

Et recusa est in *Eiusd.* Opusculis Miscell. Sect. V, Num. I, *Halae*, 1720, *fol.*

Ioh. Cph. OTTONIS Disputatio de gentilium Auctorum lectione et vsu, *Lips.* 1715, 4.

SECTIO II.

DE LIBRIS BIBLIOTHECARVM TITVLO INSCRIPTIS, NOTITIAEQVE LIBRORVM VTILITATE.

Franc. SWEERTII Syllabus eorum, qui Bibliothecas, Elogia, Effigies, Vitasque Virorum litteris illustrium, scripserunt, et euulgarunt.

Praemissus est *Eiusd.* Athenis Belgicis, *Antv. 1628, fol.* p. 56-58.

Nic. ANTONII de Bibliothecarum vtilitate Praefationes.

Praemissae sunt *Eiusd.* Bibliothecae Hispan. recent. *Romae, 1672, fol.* et *Eiusd.* Biblioth. Hispan. veter. *Romae, 1696, fol.*

Phil. LABBEI Bibliotheca Bibliothecarum, curis secundis auctior. Accedit Bibliotheca Nummaria. Cum Mantissa antiquariae supellectilis ex annulis, sigillis, gemmis, lapidibus, statuis, Obeliscis, Inscriptionibus, ritibus, similibusque, Romanae praesertim Antiquitatis Monimentis, collecta. Editio secunda, auctior, et meliori ordine disposita, *Rothomagi, exc. Thomas Maurry, 1672, 8.*

—— Eadem, curis tertiis auctior. Additus *Ioh.* SELDENI Liber de Nummis. Editio IV, auctior, et meliori ordine disposita, et iuxta Exemplar *Rothomagense* excusa, *Lips. impens. Ioh. Chr. Wohlfartii, 1682, 12.*

Ant. TEISSERII Catalogus Auctorum, qui Librorum Catalogos, Indices, Bibliothecas, Virorum Litteratorum Elogia, Vitas, aut Orationes funebres, Scriptis consignarunt. Cum *Phil.* LABBEI Bibliotheca Nummaria, et Mantissa antiquariae supellectilis, *Geneuae, ap. Sam. de Tournes*, Tom. I, *1686*, Tom. II, s. Auctarium, *1705, 4. Voll. II.*

Car. ARNDII Praefatio de selectissimis Bibliothecarum, Theologicae, Iuridicae, Medicae, et Philosophicae, collectoribus.

Praemissa est *Eiusdem* Bibliothecae Politico-Heraldicae, *Rost. et Lips. 1705, 8.*

Ionae Conr. SCHRAMMII Programma de Scriptoribus Bibliothecarum Theologicarum, *Helmst. 1710, 4.*

Franc. Dionys. CAMVSATI Praefatio de Scriptoribus Bibliothecarum Vniuersalium.

Praemissa est CIACONII Bibliothecae a CAMVSATO editae, *Paris. 1731, fol.*

Ioh. Godofr. VNGERI Dissertatio de Libris Bibliothecarum nomine notatis, vbi centum et triginta Libri antiqui pariter atque noui, secundum seriem facultatum ac disciplinarum, intermixtis virorum eruditorum iudiciis, exhibentur et recensentur, *Lips. 1734, 4.*

Maur. HVSELITT Cogitata de Bibliotheca Materiarum et Auctorum, moderno Seculo conficienda ac vsurpanda, per Epistolam communicata, *Ienae, 1710, 4.*

ANONYMI *Projet d' une Bibliotheque universelle.*

v. *dans les Memoires de Trevoux, d' Août, 1715, p. 1361-1391. et dans le Iournal des Savans, May, 1716, pag. 541.*

Iusti Cph. BOEHMERI Prolusio de bonorum in vario doctrinarum genere Scriptorum notitia et necessaria hodie, circumspecte paranda.

v. inter *Eiusdem* Prolusiones VII, *Helmst. 1707, 4.* pag. 44, seqq.

Ioh. Ioach. LANGII Dissertatio de docta Librorum notitia, Auctore et Respondente *Ant. Frid.* BVSCHING, *Halae Magd. 1747, 4.*

SE-

SECTIO III.

BIBLIOTHECAE VNIVERSALES.

§. I.

ORDINE AVCTORVM ALPHABETICO DISPOSITAE.

Conr. GESNERI Bibliotheca Vniuersalis, siue Catalogus omnium Scriptorum locupletissimus, in tribus linguis, Latina, Graeca et Hebraica, extantium, et non extantium, veterum, et recentiorum, in hunc vsque diem, doctorum, et indoctorum, publicatorum, et in Bibliothecis latentium, etc. *Tiguri, ap. Cph. Froschouerum, 1545, fol.*

(*) *Eiusdem* GESNERI Pandectas, s. Partitiones, quae huius Bibliothecae Tomum II constituunt, vide infra, inter Bibliothecas, secundum ordinem scientiarum digestas, quo, si argumentum spectes, referendae sunt.

Conr. LYCOSTHENIS Elenchus Scriptorum omnium, veterum scilicet et recentiorum, extantium et non extantium, publicatorum atque hinc inde in Bibliothecis latitantium, qui ab exordio mundi vsque ad nostra tempora in diuersis linguis, artibus, ac facultatibus, claruerunt, ac etiamnum hodie viuunt, ante annos aliquot a *Conr.* GESNERO editus, nunc vero in compendium redactus, et auctorum haud poenitenda accessione auctus, *Bas. per Ioh. Oporinum, 1551, 4.*

Iosiae SIMLERI Epitome Bibliothecae *Conr.* GESNERI, conscripta primum a *Conr.* LYCOSTHENE: nunc denuo recognita, et plus quam bis mille Authorum accessione, [qui omnes asterisco signati sunt,] locupletata, *Tiguri, ap. Cph. Froschouerum, 1555, fol.*

Appendix Bibliothecae *Conr.* GESNERI, [s. augmenta LYCOSTHENIS et SIMLERI, seorsim excusa,] *Tiguri, ap. Cph. Froschouerum, 1555, fol.*

Iosiae SIMLERI Bibliotheca instituta et collecta primum a *Conr.* GESNERO, deinde in Epitomen redacta, et nouorum Librorum accessione locupletata, iam vero postremo recognita, et in duplum post priores editiones aucta, *Tiguri, ap. Cph. Froschouerum, 1574, fol.*

Ioh. Iac. FRISII Bibliotheca, instituta et collecta primum a *Conr.* GESNERO, deinde in epitomen redacta, et nouorum Librorum accessione locupletata, tertio recognita, et in duplum post priores editiones aucta, per *Ios.* SIMLERVM: Iam vero postremo aliquot mille, cum priorum, tum nouorum, Authorum opusculis, ex instructissima Viennensi Austriae Imperatoria Bibliotheca amplificata, *Tiguri, exc. Cph. Froschouerus, 1583, fol.*

Ant. VERDERII Supplementum Epitomes Bibliothecae *Gesnerianae*, quo longe plurimi libri continentur, qui *Conr.* GESNERVM, *Ios.* SIMLERVM, et *Ioh. Iac.* FRISIVM, postremum huius Bibliothecae locupletatorem, latuerunt, vel post eorum editiones typis mandati sunt. Adiecta est Bibliotheca Constantinopolitana, qua antiquitates eiusdem vrbis, et permulti libri manuscripti, in hac extantes, recensentur. Accessit *Ioh. Arn.* BERGELLANI Poëma encomiasticum de Calco-

Calcographiae inuentione, *Lugd. apud Barth. Honorati, 1585, fol.*

Theoph. SPIZELII Specimen nouae Bibliothecae Vniuerſalis, in quo conficiendo praenomina Scriptorum raro, ſed agnomina vel cognomina eorum a Syllaba AB incipientia, locum ſuum obtinuerunt.

v. in SPIZELII Sacris Bibliothecarum illuſtr. Arcanis retectis, *Aug. Vind. 1668, 8.*

Ioh. HALLERVORDII Bibliotheca curioſa, in qua plurimi rariſſimi atque paucis cogniti Scriptores, interque eos antiquorum Eccleſiae Doctorum praecipuorum, et claſſicorum Auctorum fere omnium, aetas, officium, profeſſio, obitus, ſcripta, horumque optimae ac nouiſſimae editiones, indicantur, *Regiom. et Frf. ſumt. Mart. Hallervordii, 1676, 4.*

Geo. Hieron. WELSCHII Specimen Supplementorum ad Bibliothecam *Geſnero-Simlero-Friſianam.*

v. in SCHELHORNII Amoenitat. Litterar. Tom. VI, pag. 490-507.

Geo. Matthiae KOENIGII Bibliotheca Vetus et Noua, in qua Hebraeorum, Chaldaeorum, Syrorum, Arabum, Perſarum, Aegyptiorum, Graecorum et Latinorum, per vniuerſum terrarum orbem Scriptorum, Theologorum, ICtorum, Medicorum, Philoſophorum, Hiſtoricorum, Geographorum, Philologorum, Oratorum, Poëtarum etc. patria, aetas, nomina, libri, ſaepius etiam Eruditorum de iis Elogia, teſtimonia, et iudicia, a prima mundi origine ad annum vſque M. DC. LXXIIX, ordine alphabetico digeſta recenſentur et exhibentur, *Altd. typis Henr. Meyeri, 1678, fol.*

Corn. à BEVGHEM Apparatus ad Hiſtoriam Literariam nouiſſimam, variis Conſpectibus exhibendus, ſ. Bibliographia Eruditorum critico-curioſa, ſeu Diſpoſitio harmonica Scriptorum, Operumque, quorum ſummaria et contenta in Actis et Ephemeridibus Eruditorum vniuerſae ferme Europae exhibentur. Conſpectus I, *Amſt. ap. Ianſſonio-Waesbergios, 1689.* II, *ibid. 1694.* III, *ibid. 1699.* IV, *ibid. 1701.* V, *ibid. 1710, 12. Voll. V.*

Cph. HENDREICH Pandectae Brandenburgicae, continentes I) Bibliothecam, ſeu magnam, et ſi additamenta acceſſerint, maximam, Auctorum impreſſorum et manuſcriptorum partem, quibus adduntur Auctorum quorundam Vitae, delectus, Nomina plurimorum Anonymorum, Pſeudonymorum etc. explicata. Idque in omnibus fere ſcientiis et orbis terrarum linguis. II) Indicem materiarum praecipuarum, in iis contentarum: vtrumque ordine alphabetico. Additus erit Index 1) Aetatum mundi, quibus Auctores vixerint, 2) Chronologico-hiſtoricus, 3) Patriae, ſeu Nationum, 4) Linguarum, quibus Libri exarati, 5) Religionis, quam profeſſi ſunt Auctores, 6) Vitae generis. Appendix continebit 1) Bibliothecam ſelectam, 2) praecipuas mundi Bibliothecas, et has inter, Electoralem Brandenburgicam, pluribus deſcribet, 3) Modum Bibliothecas colligendi, augendi, ornandi, conſeruandi, 4) claros Bibliothecarios, eorumque officium, *Berol. typis viduae Salfeldianae, 1699, fol.*

Catalogus vniuerſalis Librorum in omni facultate, linguaque, inſignium, et rariſſimorum, non ſolum ex Catalogis Bibliothecarum Bodleianae, Lugduno-Batauae, Vltraiectinae, Barberinae, Thuanae, Cordeſianae, Tellerianae, Sluſianae, et Heinſianae; ſed etiam ex omnibus fere aliis praelo impreſſis, magno labore et ſumtu in vſum Studioſorum collectus, *Lond. ap. Ioh. Hartley, 1699, 8. Voll. II.*

Alſ.

Alf. CIACONII Bibliotheca, Libros et Scriptores ferme cunctos ab initio mundi ad annum M D LXXXIII ordine alphabetico complectens. Nunc primum in lucem prodit studio et cum Obseruationibus *Franc. Dion.* CAMVSATI, *Parisiis, ap. vid. Geo. Iouvenel, 1731, fol.*

— Idem Liber. Accesserunt *Eiusdem Franc. Dion.* CAMVSATI de Germanis quibusdam Historiae Litterariae conditoribus, et de Scriptoribus elogiorum ac vitarum virorum illustrium iudicia, ipsaeque Obseruationes auctiores et emendatiores exhibentur. Opera *Ioh. Erh.* KAPPII, *Amst. et Lips. ap. Arkstecum et Merkum, 1744, fol.*

Giovanni CINELLI *Biblioteca volante, continuata dal Dottor* Dionigi Andrea SANCASSANI. *Edizione seconda in miglior forma ridotta, e di varie aggiunte ed Osservazioni arricchita, Tomo I,* in Venezia, *presso Giambattista Albrizzi, 1734, Tom. II,* ibid. *1735, Tom. III,* ibid. *1746, Tom. IV,* ibid. *1747, 4. Voll. IV.*

Theoph. GEORGII *Allgemeines Europaeisches Bücher-Lexicon, in welchem nach Ordnung des Dictionarii die allerneuesten Autores oder Gattungen von Büchern zu finden* etc. *Bey iedem Buche sind zu finden die unterschiedenen Editiones, die Jahr-Zahl, das Format, der Ort, der Verleger, die Anzahl der Bogen, und der Preiß, in IV Theile abgetheilet,* Leipzig, *in Verleg. des Auctoris, 1742, fol.*

§. II.

BIBLIOTHECAE VNIVERSALES, SECVNDVM ORDINEM SCIENTIARVM DISPOSITAE.

Conr. GESNERI Pandectarum, siue Partitionum vniuersalium, Libri XXI, *Tig. exc. Cph. Froschouerus, 1548, fol.*

— Partitiones Theologicae, Pandectarum vniuersalium Liber vltimus. Accedit Index alphabeticus, praesenti libro et superioribus XIX communis, qui tertii Tomi, olim promissi, vicem explebit, *Tig. exc. Cph. Froschouerus, 1549, 4.*

Rob. CONSTANTINI Nomenclator insignium Scriptorum, quorum libri extant, vel manuscripti, vel impressi, ex Bibliothecis Galliae et Angliae, Indexque totius Bibliothecae atque Pandectarum *Conr.* GESNERI, *Paris. ap. Andr. Wechelum, 1555, 8.*

Geo. DRAVDII Bibliotheca classica, siue Catalogus officinalis, in quo singuli singularum Facultatum ac Professionum Libri, qui in quauis fere lingua extant, quique intra Hominum fere memoriam in publicum prodierunt, secundum artes et disciplinas, earumque titulos et locos communes, Authorumque cognomina singulis classibus subnexa, ordine alphabetico recensentur etc. *Frf. ap. Ioh. Saurium, 1611, 4.*

— Bibliotheca Librorum Germanicorum classica, oder: *Verzeichnüß aller und ieder Bücher, so fast bey dencklichen Jahren in Teutscher Sprache von allerhand Materien in Truck ausgangen* etc. Franckf. am Mayn, *durch Ioh. Saurn, 1611, 4.*

Fabiani IVSTINIANI Index Vniuersalis Alphabeticus, materias in omni facultate consulto pertractatas, earumque Scriptores et locos designans, Appendice perampla locupletatus. Elenchus item Auctorum, qui in sacra Biblia, vel vniuerse, vel singulatim, etiam in versiculos, data opera,

opera, scripserunt, iuxta eorundem Bibliorum ordinem dispositus. *Romae, ex typogr. Camerae Apostolicae, 1612, fol.*

Valent. Henr. VOGLERI Introductio vniversalis in notitiam cuiuscunque generis bonorum Scriptorum, cum notis et augmento *Henr.* MEIBOMII, *Helmst. typis Geo. Wolfg. Hammii, 1691, 4.*

Prodiit primum, *ibid. 1670, 4.*

Sim. PAVLI Historia Litteraria, siue dispositio Librorum, omnium Facultatum ac Artium, secundum materias, *Argent. ap. Sim. Pauli, 1671, 8.*

Ioh. Geo. SCHIELEN Bibliotheca enucleata, seu Artifodina Artium ac Scientiarum omnium, exhibens Apographa, Elenchos et Pericopas in Iurisprudentia, Physica, Medicina, Politica, Mathematica et Philosophia, nec non in sacris ac prophanis Historiis passim occurrentes, et in Alphabeti seriem, Lexici instar, digestas, *Viennae Austr. sumt. Ioh. van Gehlen, 1679, 4.*

Ioh. Henr. BOECLERI Bibliographia critica, Scriptores omnium Artium atque Scientiarum ordine percensens, nunc demum integra et emendatius edita, accessionibusque ex reliquis Scriptis *Boeclerianis* aucta. Recensuit *Ioh. Gottl.* KRAVSE, qui etiam Praefationem, Animaduersiones et Indices adiecit, *Lips. sumt. hered. Ioh. Grossii, 1715, 8.*

Giusto FONTANINI *Bibliotheca della Eloquenza Italiana, doue ordinatamente sono disposte le Opere stampate in lingua Italiana sopra le Discipline e le materie principali.*

Stà *nel Libro del* medesimo *dell' Eloquenza Italiana,* Cesena, *1724, et* Venez. *1737, 4.*

SECTIO IV.

IVDICIA CRITICA DE AVCTORIBVS ET LIBRIS.

PHOTII, Patriarchae Constantinopolitani, Myriobiblon, seu Bibliotheca Librorum, quos legit et censuit.

(*) Titulum integrum, Editionesque huius Operis vide supra Part. I, Lib. II, Cap. II, Sect. V, §. LIX.

Greg. RICHTERI Iudicia florentis Scholae MELANCHTHONIS de lectione bonorum Auctorum in omni genere disciplinarum etc. collecta ex Tomis Intimationum, Declamationum, Epistolarum et Praefationum Philippicarum, et ex aliis Philophilipporum didacticis et orthodoxis Scriptis, *Witteb. typis Sim. Gronenbergii, 1592, 8.*

Tob. MAGIRI Eponymologium criticum, complectens cognomina, descriptiones, elogia et censuras Personarum ac Rerum, cum veterum, tum recentium, bello aut pace insignium, ex variis Scriptoribus collecta, nunc duplo, quam olim, auctius editum cura *Chr. Wilh.* EYBENII, *Frf. et Lips. sumt. Frid. Lüderwald, 1687, 4.*

*Prima Editio prodiit 1644.

Iac. GADDII de Scriptoribus non Ecclesiasticis, Graecis, Latinis, Italicis, primorum gradnum in quinque Theatris, scilicet: Philosophico, Poëtico, Historico, Oratorio, Critico, Opus critico-historicum et bipartitum. In prima parte agitur de iis, qui opera ediderunt ante annum Salutis MDL, duobus et amplius annorum millibus conuolutis. Tomus I, *Florentiae, typis Amatoris Massae, 1648,* Tomus II, continens haud pauca ad Politicam et Naturalem Philosophiam, ad Theologiam tum Christianam, tum Ethnicam, ad Historiam multiplicem, Criticam et Poëticam

eam ſpectantia, etc. *Lugd. ex Typogr. Ioh. Petr. Chancel. 1649, fol.*

De la connoiſſance des bons Livres, ou Examen de pluſieurs Autheurs, (par Charles SOREL,*)* a' Amſt. *chez Henry et Theodore Boom, 1672, 12.*

Paul COLOMIES *Bibliotheque choiſie*, a la Rochelle, *chez Pierre Savouret, 1682, 12.*

—— La même, *agumentée des Notes de* Meſſieurs (Jean) BOVRDELOT, (Bernard) de la MONNOYE *et d'* autres. *Avec quelques Opuſcules du même* COLOMIES, *qui n' avoient point été recueillis,* a Paris, *chez Theodore Le Gras, 1731, 8.*

Adr. BAILLET *Jugemens des Savans ſur les principaux ouvrages des Auteurs, revûs, corrigez et augmentez par* (Bernard) de la MONNOYE. *Nouvelle Edition, augmentée 1) de l' Anti-Baillet de* MENAGE, *avec des Obſervations de* (Bernard) de la MONNOYE, 2) *des Reſlexions ſur les Jugemenes des Savans, 3) de Reflexions ſur la vie de* DESCARTES *par* BAILLET, 4) *des Iugemens des Savans ſur les Maitres d' Eloquence par* Mr. GIBERT, *Tom. I-VIII,* a Amſt. *aux depens de la Compagnie, 1725, 4, Vol. IV.*

* *La premiere Edition de cet Ouvrage fut donnée en 1689, 12. Tomes IX.*

Reflexions ſur les Jugemens des Savans, envoiées a l' Auteur par un Academicien, a la Haye, *chez Arnout Leers, 1691, 12.*

* *Les mêmes Reflexions ſont ajoûtées a l' Edition précedente des Jugemens de* BAILLET, *Tom. VII, p. 261.*

Thomae POPE-BLOVNT Cenſura celebriorum Authorum, ſiue Tractatus, in quo varia Virorum doctorum, de clariſſimis cuiusque Seculi Scriptoribus iudicia traduntur, ſecundum ſeriem temporis, quo ipſi Authores floruerunt, digeſtus, *Lond. impenſis Rich. Chiſwel, 1690, fol.*

Biblioth. Bunav.

Caracteres des Auteurs anciens et modernes, et les Jugemens de leurs ouvrages, par [BIZARDIERE] a Paris, *chez Gregoire Du Puis, 1704, 8.*

Le même Livre. Seconde Edition, augmentée d'une Reponſe aux Memoires de Trevoux, a Paris, *chez Gregoire du Puis, 1705, 8.*

* Salſa eſt Satyra, qua Philoſophi potiſſimum, antiquiores aeque, ac recentiores, Poëtae et Hiſtorici percenſentur, idque ſub forma iudicii, ab Apolline inſtituti. vid. STRVVII Introduct. in Notit. Rei Litter. Cap. VIII, §. 15.

COSTAR *Memoire des gens de lettres celebres de France et des pays étrangers.*

v. *dans la Continuation des Memoires de Litterature de M. de* SALENGRE, *Tom. II, p. 317-346.*

* Sunt breuia de Eruditis eorumque Scriptis iudicia.

Vnpartheyiſcher Bibliothecarius, welcher die Vrtheile derer Gelehrten von Gelehrten und ihren Schrifften aufrichtig entdecket, I-XII Theil, (durch Ioh. Iac. KLOSEN,*)* Leipzig, *bey Ioh. Herbort Kloſſen, 1713-1714, 8.*

Summariſche Nachrichten von auserleſenen, mehrentheils alten, in der Thomaſiſchen Bibliotheque vorhandenen Büchern, I-XXIV Stück. Halle und Leipzig, *bey Ioh. Friedr. Zeitler, 1715-1718, 8. Voll. II.* (Auctore *Chr.* THOMASIO.)

Ioh. FABRICII Hiſtoria Bibliothecae Fabricianae, qua ſinguli eius Libri, eorumque contenta, et, ſi quae dantur, variae editiones, augmenta, epitomae, verſiones, Scripta aduerſa, hiſce oppoſitae Apologiae, ſiue Defenſiones, Auctorum errores, et vitae, doctorumque virorum de Auctoribus illis, eorumque Libris, Iudicia, et alia, ad rem librariam facientia, recenſentur, Scriptoresque anonymi et pſeudonymi, nec non Scripta ſpuria, indicantur. Pars I-VI,

Wolffenb. *sumt. Godofr. Freytagii*, 1717-1724, 4. *Voll. VI.*

Iac. Frid. REIMANNI Catalogus Bibliothecae Theologicae Systematico-criticus, etc. *Hildesiae*, 1731, 8.

Titulum integrum vide Lib. III, Cap. XVII, Sect. III, inter Bibliothecas Theologicas.

— Bibliotheca acroamatica.

v. Lib. IV, Cap. III, Sect. I, §. 43.

Gottl. STOLLENS *kurze Nachricht von denen Büchern und deren Urhebern in der* STOLLISCHEN *Bibliothec*, *I-XVI Theil*, Iena, *bey Ioh. Meyers Wittbe*, 1733-1741, 4. *Voll. II.*

SECTIO V.

EPHEMERIDES, f. DIARIA ERVDITORVM.

§. I.

SCRIPTORES HISTORICI ET CRITICI DE EPHEMERIDIBVS LITTERATIS.

Chr. IVNCKERI Schediasma historicum de Ephemeridibus, siue Diariis Eruditorum in nobilioribus Europae partibus publicatis. In Appendice exhibetur centuria foeminarum eruditione et Scriptis illustrium, ab *eodem* collecta, *Lips. sumt. Ioh. Frid. Gleditsch*, 2692, 12.

Scipione MAFFEI *Notizia dell' Istituzione de' Giornali.*

Serve d' Introduzione al Giornale de' Letterati, *Tom. I*, *p.* 13-67. Venezia, 1710, 12. *e sta nelle Rime e Prose di* Scip. MAFFEI, *Venez.* 1719, 4. *p.* 185.

Histoire des Journaux, *tirée de l' Introduction a la connoissance des Livres etc. de* Mr. STRVVE, *mais rectifiée et augmentée.*

v. dans les Memoires de Trevoux, *Fevrier*, 1712, *p.* 217-236. *et dans le Journal des Scavans*, *Octobr.* 1712, *p.* 444. *et suiv. Edit. d' Amst.*

Curieuse Nachricht von denen heut zu Tage grandmode gewordenen Journal-Quartal- und Annual-Schrifften, darinnen die in Teutscher, Lateinischer, Französischer, Italiänischer und Holländischer Sprache geschriebnen Journale erzehlet, und bey denen meisten gemeldet, wer selbige verfertiget, wenn sie angefangen, aufgehöret, oder ob sie noch bis itzo continuiret werden, nebst beygefügten unpartheyischen Urtheilen, und andern curieusen Obseruationibus. Ietzo von neuen übersehen und vermehrter herausgegeben von M. P. H. [Marco Paulo HVHOLD,] *Freyburg*, 1716, 8.

Histoire critique des Journaux, *par M.* C*** [*François Denis* CAMVSAT,] *Tom. I, II*, a Amst. *chez I. F. Bernard*, 1734, 12.

* *La premiere Edition de cette Histoire se fit* a Besancon, 1716, 4. *et la seconde augmentée*, ibid. 1719, 8.

A. G. BOVCHER *d'* ARGIS *Histoire abregée des Journaux de Iurisprudence Françoise pour servir de Supplement a l' Histoire critique des Journaux de* CAMVSAT.

v. dans le Mercure de France, *Juin*, 1737, *p.* 1261-1296.

Ioh. Alb. FABRICII breuis Notitia alphabetica Ephemeridum Litterariarum, et aliorum quorundam Scriptorum eiusmodi diurnorum, hebdomadariorum, menstruorum, anniuersariorumque.

Prae-

Praemissa est Tomo I Polyhistoris Morhofiani, *Lubecae*, *1732*, *4*.

Irrthümer in einigen Nachrichten von Journalen.

S. *in* Ioach. Cph. NEMEITZ *Vernünfftigen Gedancken über Historische und Critische Materien*, Part. III, p. 26.

Pauli BIBERSTEIN Oratio de Ephemeridibus litterariis, seu Diariis Eruditorum, *Tub.* *1741*, *4*.

Kurtze Nachricht von allen gelehrten Tage-Büchern, welche zu Hamburg herausgekommen.

S. *in der Vorrede zu dem X, XI, XII, Theile derer Hamburgischen Berichte.*

Ioh. Geo. WALCH *Nachricht vom Bücher-Saal der gelehrten Welt.*

S. *im Neuen Bücher-Saal*, *XXXIII Oeffnung*, *p. 647-651.*

Ioh. Pet. von LVDEWIG *Vnterricht von denen wöchentlichen Anzeigen, oder so genanndten Intelligenz-Zetteln*, Halle, 1729, 4.

* * *

Aufrichtige und Vnpartheyische Gedancken über die Journale, Extracte und Monaths-Schrifften, worinnen dieselben extrahiret, suppliret, und emendiret, werden. Nebst einer Vorrede von der Annehmlichkeit, Nutzen, und Fehlern gedachter Schrifften, I-XXIV. Stück, Freyburg, (Leipzig) 1714-1717, 8. *Voll. II.*

(* Auctore D. *Chr. Godfr.* HOFMANNO.)

Ioh. Chr. ERNESTI Dissertationes II. de incommodo ex literatis Ephemeridibus capiendo, *Vitemb.* *1716*, *4*.

Polyc. LYSERI Animaduersiones criticae in Ephemeridum literatarum, in primis hodiernarum, methodum, *Vitemb.* *1716*, *4*.

— Consilium de nouis Ephemeridibus literatis, iisque vniuersalibus, conscribendis.

v. in Miscellan. Lipsiens. Tom. III, p. 324-333.

L' Esprit des Journaux; *Oder Vnpartheyische Gedancken uber die so häuffig edirten und ietzo aufs höchste gestiegene Journale durch welche derselben Betrug gebührend entdecket, der Nutzen und Schaden, so sie bringen, und ob sie in wohlbestellten Republiquen zu dulden, kürtzlich untersuchet wird*, Berlin, *bey Ioh. Georg Fischer*, *1716*, *8*.

Kurtze und gründliche Anleitung, wie man die Journal-Quartal-und Annual-Schrifften, ohne Versäumung seiner Studiorum zu bequemer Zeit und mit großen Nutzen lesen kann, wobey hinzugefüget ein unpartheyisches Vrtheil von dem Tractat: L'Esprit des Journaux, *von I. H. 1716, 8.*

Ioh. Frid. MANTZEL Dissertatio de eo, quod iustum est circa Ephemerides litterarias concinnandas, *Rost.* *1722*, *4*.

Critique desinteressée des Journaux Litteraires et des ouvrages des Savans, a la Haye, *chez Chrêtien van L'om*, *1730*, *1731*, *12*. *Voll. III.*

* *L'Auteur de cette Critique fut* François BRVYS *mort a Dyon, en 1738, v. Son Eloge parmi Les Eloges de quelques Auteurs François par* l' Abbé IOLY, *a Dyon*, *1742*, *8*. *p. 97*.

Lettre ecrite de la Haye sur le Journal intitulé: Critique desinteressée des Journaux etc.

v. *dans la Bibliotheque Françoise*, *Tom. XIV*, *p. 134-150*.

Charles Irenée de CASTEL de St. PIERRE *Observations pour perfectionner un Journal de la Republique des Lettres.*

v. *dans les Ouvrages Politiques de* l' Abbé de St. PIERRE, *Tom. X*, *p. 265-269*, a Rotterd. 1735, 12.

Anmerckungen über eines ANONYMI *Gedancken von Journalen.*

S. *in* Ioach. Cph. NEMEITZII *vernünfftigen Gedancken über Historische und Critische Materien*, *Part. III*, *p. 80.*

Ioh. Henr. STVSS Programma de praestantia Ephemeridum Britannicarum, *Gothae*, *1736*, *4.*

Abhandlung von dem Verderb, *welchen die Gelehrten Zeitungen in dem Reiche der Gelehrten stifften.*

Ist als ein Vorbericht denen Erlangischen gelehrten Anmerckungen und Nachrichten auf das Iahr 1746 vorgesetz.

§. II.

EPHEMERIDES VNIVERSALES GALLICA LINGVA SCRIPTAE.

* Ephemerides vniuersales istae hic dicuntur, quae de Libris Nouisque Litterariis, nulla habita ratione certae Disciplinae, Regionis, vel gentis, agunt. Reliquae infra, suo loco, indicabuntur.

Le Journal des Sçavans de l' An. MDCLXV jusque à la An. 1748, a Amst. *chez Pierre Le Grand*, *1679-1748*, *12. Voll. CXLVI.*

* Continuatur adhuc.

Le Journal des Sçavans, hoc est, Ephemerides Eruditorum Annorum MDCLXV-MDCLXX, accurante *Dionys. de* SALLO *Dn.* HEDOVVILLIO Gallice primum editae. Iam vero in Linguam Latinam versae opera et studio *Frid.* NITZSCHII, Tom. I-V, *Lips. litteris Ioh. Erici Hahnii*, *1667-1671*, *8. Voll. II.*

La France Scavante, id est, Gallia erudita, critica et experimentalis nouissima, seu Manuductio ad faciliorem inuentionem et cognitionem, non tam Scriptorum Operumque, quam Experimentorum, Obseruationum, aliarumque rerum notatu dignarum, cuiusuis Facultatis, Artis, et Scientiae, quarum Summaria in Ephemeridibus Eruditorum huius celeberrimi Regni ab An. 1665, quo coeperunt, vsque ad An. 1681 recensentur. Iuxta seriem cognominum Autorum et Titulorum adornata, et in aliqualem Bibliothecae formam triplici conspectu I, Chronologico, II Personali, III Reali digesta, opera et studio *Corn. a* BEVGHEM, *Amst. ap. Abr. Wolfgang*, *1683*, *12.*

Journal du Journal, *ou Censure de la Censure (par* Mr. (Tanaq.) le FEVRE) *à Saumur*, *1666*, *4.*

Seconde Journaline de Mr. (Tanaq.) le FEVRE, *à Saumur*, *1666*, *4.*

* *Les Censures sont écrites contre le Journal des Scavans du Lundy 3 May*, *1666.*

Le Mercure Galant, *depuis le premier Janvier*, *1672*, *jusqu' au mois de Juin*, *1687*, a Paris, *1672-1687*, *en plusieurs Volumes in 12.*

L' Extraordinaire du Mercure Galant pour les années 1678-1685, a Paris, *1685*, *12.*

* *Hicce Mercurius equidem potiore sui parte ad Diaria historico-politica pertinet*, *Multa tamen etiam ad statum litterarium spectantia continet. Exhibentur enim in isto passim Recensiones Librorum*, *Inscriptiones*, *Numismata et Dissertationes litterariae*, *quapropter suum et hic tueri posse locum visus est.*

Nouvelles de la Republique des Lettres depuis le Mois de Mars 1684. jusqu' au mois de Fevrier, *1687.* [*par* Pierre BAYLE] *depuis le Mois de Mars 1687. jusqu' au Mois d' Avril*, *1689.* [*continuées par d'* autres Auteurs] *depuis le Mois de Janvier 1699. jusqu' en 1717*, *par* Jaques BERNARD, etc. a Amst. *chez Henry Desbordes*, *1687-1717*, *12. Voll. XXXVIII.*

—— *Les mêmes*, *depuis le Mois de Mars 1684. jusqu' au Mois de Fevrier 1687*, *par* Pierre BAYLE.

v. *dans les Oeuvres diverses de* Pierre BAYLE, *à la Haye*, *1727*, *fol. Tom. I*, *p. 1-760.*

Les-

Lettres de Messieurs LE MOYNE, *Du* RONDEL, *Le* CLERC, IVSTEL, CLAVDE, *De La* SABLIERE, ABBADIE, *De* BAVVAL, BENSERADE, *et de Madame De* WINDSOR, *à Mr.* BAYLE, *sur ses Nouvelles de la Republique des Lettres.*

v. *dans la Bibliotheque Raisonnée, Tom. VI, p. 306-352.*

Histoire des ouvrages des Sçavans par Monsr. B. * * * * *Docteur en Droit* [Henri BASNAGE] *depuis le mois de Septembre 1687, jusqu' au mois de Iuin 1709,* à Rotterdam, *chez Reinier Leers, 1687 - 1709, 12. Voll. XXIV.*

Bibliotheque Universelle et Historique de l'Année MDCLXXXVI, Tomes XXV. Troisieme Edition revuë et corrigée, avec le Tome XXVI, qui contient les Tables generales des Auteurs et des matieres, dont il est parle dans tout l' ouvrage, [*par* Iean le CLERC,] à Amst. *chez les Heritiers d' Ant. Schelte, 1700, et le Tome XXVI,* à Amst. *chez les freres Wetstein, 1718, 12. Voll. XXVI.*

* *La premiere Edition de ce Iournal se fit* à Amst. *1686, 12. Les Bibliotheques Choisie et ancienne et moderne voiez ci dessous.*

Nouveau Iournal des Sçavans, dressé à Rotterdam, *par le Sieur* C * * * * (Estienne) [CHAVVIN,] *Mois de Ianvier - Iuin, 1694,* à Rotterd. *chez Pierre van der Slaart, 1694, 8.*

Nouveau Iournal des Sçavans, dressé à Berlin, par Mr. C * * * [Estienne CHAVVIN] *An. 1696, 1697, 1698,* à Berlin, *chez Robert Roger, 1696-1698, 8. Voll. III.*

Bibliotheque Choisie, pour servir de Suite à la Bibliotheque Vniverselle, par Iean le CLERC, *An. 1703-1713, Tom. I-XXVII,* à Amst. *chez Henri Schelte, 1703 - 1713, Avec le Tome XXVIII, dans lequel sont contenues les Tables des Auteurs et des Matieres, dont il est parlé dans tout l'ouvrage,* à Amst. *chez les Freres Wetstein, 1718, 12. Voll. XXVIII.*

* *Remarques sur quelques endroits de la Bibliotheque Choisie de Mr.* le CLERC.

v. *dans les Singularités historiques et literaires de* Iean CIRON, *à Paris, 1739, 8. Tom. III, p. 1-16.*

Bibliotheque Ancienne et moderne, pour servir de Suite aux Bibliotheques Universelle et Choisie, par Iean le CLERC, *Tom. I-XXVIII, pour les Années 1714 - 1727,* à Amst. *chez Dav. Mortier, 1714-1727, 12. Voll. XXVIII.*

Memoires pour l' Histoire des Sciences et des beaux Arts. Recueillis par l' ordre de S. A. S. Mr. Le Duc Du Maine. Seconde Edition, augmentée de diverses Remarques, et de plusieurs Articles nouveaux. De l' An. 1701, jusqu au Juin 1705, Tom. I-IX, à Amst. *chez Iean Louis de Lorme, 1701-1705. Depuis le Mois de Iuillet 1705, jusqu' en 1748,* à Trevoux, *chez Etienne Ganeau, 1705-1748, 12. Voll. CL.*

* *Ces Memoires se continuent encore.*

Essais de Litterature pour la connoissance des Livres, Tom. I, II, depuis le Mois de Juillet 1702, jusqu' au Mois de Juin 1703, à la Haye, *chez Louis et Henri van Dole, 1703, 12.*

Pierre BAYLE *Remarques generales sur les Essais de Litterature* etc.

v. *dans les Oeuvres diverses de* BAYLE, *Tom. IV, p. 171, et suiv.* à la Haye, *1731, fol.*

PELHESTRE [i. e. De l'Abbé FAYDIT] *Observations sur les Essais de Litterature.*

v. *dans les Memoires de Trevoux, Novemb. 1703, p. 383-386.* Edit. d'Amst.

Reponse aux Observations de Mr. PELHESTRE.

v. *ibid. Juillet, 1704, p. 28-32.*

Histoire critique de la Republique des Lettres, tant ancienne que moderne, [*par* Phil. MASSON,] *Tom. I-XV,* à Vtrecht, *chez*

chez Guill. a Poolsum, et à Amst. *1712-1718, 12. Voll. XV.*

Iournal Litteraire, depuis le Mois de May, 1713, jusqu' en 1737, Tom. I-XXIV, à la Haye, *chez T. Iohnson, 1713-1737, 8. Voll. XXIV.*

* *Cet Ouvrage est d' une Societé composée de M. M.* ALEXANDRE, van EFFEN, GRAVESANDE, MARCHAND, SALLENGRE et THEMISEVL. *Cette Societé se dispersa en 1715, au mois de Decembre M. van* EFFEN *se chargea de la Continuation de ce Iournal.* v. *la Preface de l' Europe Savante, p. X.*

Nouvelle Bibliotheque choisie, où l' on fait connoitre les bons Livres en divers genres de Litterature, et l' usage qu' on en doit faire, Tome I, II, [par Rich. SIMON,] à Amst. *chez Dav. Mortier, 1714, 12.*

Nouvelles Litteraires, contenant ce qui se passe de plus considerable dans la Republique des Lettres, Tom. I-XI, à la Haye, *chez Henri du Sauzet, 1715-1720, 12. Voll. XI.*

Memoires Litteraires, Tom. I, Partie I, II, S. D. L. R. G. à la Haye, *chez Charles le Vier, 1716, 12.*

* *La voix publique a toujours donné ces Memoires à l' Auteur du Chef d' Oeuvre d' un Inconnu, c' est à dire à Mr.* (Paul) THEMISEVL, de SAINTE HYACINTHE. v. (Franc. Denys) CAMVSAT *Histoire Critique des Iournaux,* à Amst. *1734, 12. Tom. II, p. 153.*

—— *Les mêmes, sous le titre:* Matanasiana, *ou Memoires Litteraires, Historiques et Critiques du Docteur* MATANASIVS *S. D. L. R. G.* à la Haye, *chez la Veuve de Charles le Vier, 1740, 8.*

Le Nouveau Mercure, depuis le Mois de Ianvier 1717, jusqu' au mois de Decembre 1748, à Paris, *chez Pierre Ribou et Greg. Dupuis, 1717-1728, 8. Voll. CXXIV.*

* Quamuis potiori iure hic Mercurius inter Diaria historico-politica referendus sit, fuit tamen, cum multa contineat ad Litteraturam pertinentia, hic quoque loci mentio eius facienda. Continuatur adhuc, quatuorque per annum Volumina prodeunt.

L' Europe Savante, depuis 1718, jusqu' en 1720, Tome I-XII, à la Haye, *chez A. de Rogissart, 1718-1720, 12. Voll. XII.*

Nouvelles Litteraires curieuses et interessantes, Ianvier-Mars, 1724, à Lyon, *chez Claude Guerrier, 1724, 8.*

Bibliotheque Raisonnée des Ouvrages des Savans de l' Europe, depuis le Mois de Iuillet, 1728, jusqu' au mois de Decembre 1748, Tom. I-XXXIX, à Amst. *chez Wetstein et Smith, 1728-1748,* Voll. XL, *avec la Table generale des Matieres, contenues dans les XXV prémiers Tomes, 8.*

* *Le Iournal se continue encore.*

Memoires historiques et critiques an. 1722, à Amst. *chez Iean Fred. Bernard, 1722, 12. Voll. II.*

Histoire Litteraire de l' Europe, contenant l' Extrait des meilleurs Livres; Un Catalogue des ouvrages nouveaux; Les Nouvelles les plus interessantes de la Republique des Lettres, et les Pieces fugitives les plus curieuses, pour les An. 1726, 1727, Tom. I-VI, à la Haye, *chez M. G. de Merville, 1726, 1727, 8. Voll. VI.*

Lettres Serieuses et badines les Ouvrages des Savans, et sur d' autres matieres, Tom. I-XII, à la Haye, *chez Iean Van Duren, 1729-1740, 8. Voll. XII.*

* *Le Tome IX contient les Lettres sur la Hollande ancienne et moderne, par Mr. de la* BARRE de BEAVMARCHAIS, *et les Tomes X, XI, XII, les Amusemens Litteraires, ou Correspondance politique, historique, philosophique, critique et galante, par de la* BARRE de BEAVMARCHAIS.

Iournal historique de la Republique des Lettres, Tom. I-III. depuis le Mois de Iuillet 1732, jusques et compris Decembre, 1733, à Leyde, *chez Theodore Haak et Sam. Luchtmans, 1732-1733, 8. Voll. III.*

* *C'est*

* *C'est une Continuation du Journal Litteraire, imprimé* à la Haye, *chez Johnson, depuis, 1713, voiez l'Avertissement à la tête de l'ouvrage.*

Le Pour et Contre, Ouvrage periodique d'un goût nouveau, dans lequel on s'explique librement sur tout ce qui peut interesser la curiosité du Public, en matiere des Sciences, d'Arts, de Livres, d'Auteurs etc. Sans prendre aucun parti et sans offenser personne, par l'Auteur des Memoires d'un homme de qualité, [Mr. PREVOST,], *Tom. I-IX*, à la Haye, *chez Isaac van der Kloot*, 1733-1737, 12. *Voll. IX.*

Observations sur les Ecrits modernes Tom. I-XII, [*par* l'Abbé des FONTAINES] à Paris, *chez Chaubet*, 1735-1740, 8. *Voll. XII.*

Reflexions sur les Ouvrages de Litterature, Tom. I-XII, [*par* l'Abbé des FONTAINES] à Paris, *chez Briasson*, 1738-1740, 8. *Voll. XII.*

Nouvelle Bibliotheque, ou Histoire Litteraire des principaux Ecrits, qui se publient, depuis Octobre, 1738, jusqu' et compris Juin, 1744, Tom. I-XIX, à la Haye, *chez Pierre Paupié et Gosse*, 1738-1743.

§. III.

EPHEMERIDES UNIVERSALES ITALICA LINGUA SCRIPTAE.

Giornali de' Letterati dall' Anno 1668, fino all' Anno 1675, (da Franc. NAZARI,) in Roma, *per il Tinassi*, 1676, 4. *Voll. IV.*

Il Giornale de' Letterati per tutti l' Anni 1676-1679, (da Franc. NAZARI,) in Roma, *per Nic. Ang. Tinassi*, 1676-1679, 4. *Voll. II.*

Il Giornale de Letterati per tutto l'Anno 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, (da Gaudentio ROBERTO et Bened. BACCHINI) in Parma, *per Giuseppe dall' Oglio et Ippolito Rosati*, 1686-1690, 4. *Voll. II.*

Giornale de' Letterati del 1692, e primo di Modona, in Modona, *per gli Eredi Cassiani*, 1692, 4.

* FABRICIUS in Notitia Ephemerid. Literar. annos 1693, 1696, 1697, huius Diarii etiam extare docet. In Catalogo autem Bibliothecae selectissimae, [*Schoenbergianae*,] *Aug.* 1743, 8. Tomo I, p. 403. praeter hunc annum 1692, nihil prodiisse, adfirmatur.

La Galleria di Minerva, overo Notizie universali, di quanto e' Stato Scritto da Letterati di Europa; non solo nel presente Secolo, ma ancora ne' già trascorsi, in qualunque materia sacra e profana, Retorica, Poëtica, Politica, Istorica, Geografica, Cronologica, Teologica, Filosofica, Matematica, Medica e Legale, e finalmente in ogni Scienza etc. *Tratte da Libri non solo stampati, ma da stamparsi, ove oltre à quanto insegnano gli Atti di Lipsia, e d' Inghilterra, l' Effemeride di Germania, la Biblioteca Universale di Francia, e di Giornali de' Letterati d' Italia, Saranno inserite nuove curiosità, ed insegnamenti, Tom. I-VII*, in Venetia, *presso Girolamo Albrizzi*, 1696-1717, *fol. Voll. IV, c. fig.*

Il Genio de' Letterati appagato, colle Notizie piu scelte e pellegrine de' Libri moderni, e con altre abbondanti ed erudite curiosità a varie Scienze ed Arti appartenenti. Fatica di Giosoppe MALATESTA GARUFFI, Riminese, *Tom. I, II*, Forli, *nella Stamp. di Gio. Felice Dandi*, T. I, 1705. T. II, 1708, 4.

Fasti Eruditi della Biblioteca volante, del 1710. Composti da alcune celebri penne dell'

Acca-

Accademia dell' onore letterario, che contengono, oltre la Notizia de' Libri di maggior grido stampati in quest' anno nell' Italia e fuori, le Dottrine piu rare, e le Erudizioni piu peregrine de' medesimi, Tomo I, Forli, *nella Stamp. de Fasti*, 1710, 4. (*) Auctor est *Gio. Pellegr.* DANDI.

Il gran Giornale di Europa, osia la Biblioteca Vniversale, in cui vengono a compendiarsi li Giornali oltramontani più rinomati, ed a raccoglierfi gli estratti de' libri migliori, usciti alla luce dall' Anno 1666, e susseguentemente, in ogni sorta di materie, Tomo. I, Parte I-IV, Venezia, *appresso Anton. Bortoli*, 1725, 4.

Novelle della Republica delle Lettere dell' Anno 1729-1732, Venezia, *appresso Giovambattista Albrizzi*, 1730-1733, 4. *Voll. IV.*

§. IV.

EPHEMERIDES VNIVERSALES LATINA LINGVA SCRIPTAE.

Acta Eruditorum ab Anno 1682, vsque ad An. 1732, publicata, *Lipf. ap. Ioh Grossium et Ioh. Frid. Gleditschium* etc. 1782-1748, 4. *Voll. XXVI.*

Noua Acta Eruditorum ab Anno 1733, vsque ad Annum 1748 publicata, *Lipf.* 1733, *seqq.* 4. *ap. eosdem, Voll. VIII.*

Actorum Eruditorum, quae Lipsiae publicantur Supplementa, Tom. I-X, *Lipf. ap. Grossii Hered. et I. F. Gleditschium*, 1692-1734, 4. *Voll. V.*

Nouorum Actorum, quae Lipsiae publicantur, Tom I-VI, *Lipf.* 1733-1748, 4. *ap. eosdem, Voll. III.*

Indices generales Auctorum et Rerum Actorum Eruditorum Decennii I-VI, eorumque Supplementorum Tomi I-X, et Novorum Supplementorum, Tomi I-VI, *ibidem* 1693-1743, 4. *Voll. III.*

Ouvrages des Savans publiez à Leipsik l' An. 1682, Tome I, à la Haye, *chez Arnout Leers*, 1685, 12.

Bibliotheca Librorum nouorum collecta a *L.* NEOCORO, i. e. *Ludolfo* KVSTERO, et *Henrico* SIKIO, ab Aprili An. 1697, ad Decemb. 1699, Tom. I-V, *Traj. ad Rhen. ap. Franc. Halmam et Guil. vande Water*, 1697-1699, 8. *Voll. III.*

Bibliotheca antiqua [Auctore *Burch. Gotth.* STRVVIO,] a Ianuario 1705, ad Decembrem 1706, *Ienae, sumt. Ioh. Bielckii*, 1705, 1706, 4.

Noua Litteraria An. 1718-1723, in Supplementum Actorum Eruditorum diuulgata, obseruationibusque historicis, physicis et mathematicis distincta, Auctore *Ioh. Gottl.* KRAVSIO, *Lipf. ap. Ioh. Chr. Martini*, 1718-1723, 8. *Voll. VI.*

Bibliotheca nouissima Obseruationum ac Recensionum *Ioh. Cph.* FRANCKII, *Halae*, 1718, 4.

§. V.

EPHEMERIDES VNIVERSALES GERMANICA LINGVA SCRIPTAE.

Chr. THOMASII *Lustige und Ernsthaffte Monaths-Gespraeche, derer Jahre* 1688, 1689, Halle, *gedruckt und verlegt von Cph. Salfelden*, 1688, 1689, 8. *Voll. IV.*

Frey-

Freymüthiger iedoch Vernunfft-und Gesezmäßiger Gedancken über allerhand, führnehmlich über neue, Bücher, Ian. Aprilis, des 1690 Iahres, ibidem, 1690, 8.

* Auctorem hunc ANONYMVM, continuatorem menstruorum Dialogorum THOMASII, esse *Ioh. Iac.* a RYSSEL, perhibet IVNCKERVS de Ephemerid. Erudit. et ex eo STRVVIVS in Introduct. in Notit. Rei Litter. Cap. VI, §. 28.

Monathliche Vnterredungen einiger guten Freunde, von allerhand Büchern und andern annehmlichen Geschichten; Allen Liebhabern der Curiositäten zur Ergoezlichkeit und Nachsinnen herausgegeben von Wilh. Ernst TENTZEL, Ann. 1689-1698, sine censura et approbatione Auctoris, Leipzig, *bey Thomas Fritschen, 1689-1698, 8. Voll. X.*

Kort Begryp, en't Voornaemste Margh van allerley onlanghs uytgekoomene Boecken etc. uytgekipt en vertaeld uyt de Maendlycke Gespraecken over allerley Boecken etc. van den seer geleerden en vermaerden Heer TENZELIVS, *met byvoegingh van den Inhoud veeler anderer nieuwe Wercken, door* S. de VRIES, *Vtrecht, by Wilh. van Poolsum, 1703, 8.*

Curieuse Bibliothec, oder Fortsetzung derer Monathlichen Vnterredungen etc. von Anno 1689, durch Wilh. Ernst TENZELN, *des I Repositorii 1-12 Fach,* Franckf. und Leipzig, *bey Phil. Wilh. Stock, 1704, des II Repositorii 1-12. Fach,* ibidem, 1705, *des III Reposit. 1-12 Fach,* ibidem, 1706, 8. Voll. III.

Novellen aus der gelehrten und curieusen Welt, darinnen die Quintessence mannigfaltiger Gelehrsamkeit etc. [Auctore Godfr. ZENNERO,] *1692-1634,* Frf. und Gotha, *bey Aug. Boëtius, 1692-1694, 8. Voll. III.*

Frühlings-Sommer-Herbst-und Winter-Parnass oder Abhandlung allezeit von XL. Galant-Gelehrten Curiositaeten etc. *per singula trimestria Annorum 1692-1697,* [Auctore Godfr. ZENNERO] Frf. und Leipzig, *verlegts Aug. Boëtius, 1692-1697, 8. Voll. VI.*

Monathlicher Auszug aus allerhand neu-herausgegebnen nützlichen und artigen Büchern, 1700-1701, 1702, (Auctore *Ioh. Geo.* ECCARDO) Hanover, *bey Nic. Förstern, 1700-1702, 8. Voll. III.*

Aufgefangene Briefe, welche zwischen etlichen curieusen Personen über den itzigen Zustand der Staats- und gelehrten Welt gewechselt worden, III Ravagen, jede von XII Paquets, (Auctore *Andr.* STVBELIO, Wahrenberg, *bey Ioh. Georg Freymund, 1700-1703, 8. Voll. III.*

Der neu bestellte Agent, mit allerhand curieusen Missiven, Brieffen etc. der heutigen Staats-und Gelehrten Welt, III Functiones, jede von XII Depeches, (Auctore *Andr.* STVBELIO,) Freyburg, *bey Ioh. Georg Wahrmund, 1704-1709, 8. Voll. III.*

* Est Continuatio Diarii historico-litterarii praecedentis.

Neuer Vnterredungen erster, anderer, und dritter Monath, Ianuar. Febr. Martius, *darinnen sowohl schertz-als ernsthafft über allerhand gelehrte Bücher und Fragen freymüthig und unpartheyisch raisoniret wird, von P. S. Q.* (*Nic. Hieron.* GVNDLINGIO.) Lützen, *wo König Gustav Adolph von Schweden todt geblieben,* (Halae,) *1702, 8.*

— *Eben dieselben.*

S. *in* N. H. GVNDLINGS *Satyrischen Schrifften, p. 1-250,* Iena, 1738, 8.

Ausführlicher Bericht von allerhand neuen Büchern, und andern Dingen, so zur heutigen Historie der Gelehrsamkeit gehörig, zu Fortsetzung der Monathlichen Auszüge und curieusen Bibliothec, I-XII. Stück, nebst einem Anhange, Franckfurth und Leipzig,

Leipzig, *bey Phil. Wilh. Stock 1708, 8. Voll. I.*

Neue Bibliothec, oder Nachricht und Vrtheile von neuen Büchern, und allerhand zur Gelehrsamkeit dienenden Sachen, 100 Stück, nebst 10 Nachlesen der neuen Bibliothec, oder Auszügen, aller, so wohl ausländischen, als einheimischen, Lateinischen, Teutschen, Französischen, Italiänischen, Englischen, und Holländischen, gelehrten Sachen, Franckf. und Leipzig, *in der Rengerischen Buchhandlung, 1709-1717, 8. Voll. XI.*

(Auctore *Guil.* TVRCKIO, *Nic. Hieron.* GVNDLINGIO, *aliis*que.)

Iani Greg. BETVLII ad *Irenaeum* PHILALETHEM Epistola, qua nonnulla ad priorem ipsius Epistolam illustrandam, in primis vbi de *Bas.* FABRI Thesauro Erudit. Scholast. et *Ioh.* AVENTINI Annal. Boior. agitur, adferuntur, ac iis simul, qui obiecerunt quaedam, breuiter respondetur, *Hanouerae, 1711, 8.*

Irenaei PHILALETHIS ad *Lenium* SINCERVM Epistola, qua binae emissae nuper *Iani Greg.* BETVLII Epistolae ab iniquis Nouae Bibliothecae et occupati Secretarii Censuris porro vindicantur, *1711, 8.*

Ioh. Geo. LEIB *Abfertigung des Vnfugs der neuen Bibliothec, oder Nachrichten und Vrtheile etc. wegen Caroli V. Regier-Kunst, worinnen zugleich diese Bibliothec überhaupt beleuchtet wird*, Leipzig, 1716, 8.

Aug. ROTHENS *Sendschreiben an den Hr. Director der Hällischen neuen Bibliothec, worinnen zugleich die Frage vorgeleget wird: Ob denn eine Instruction Land und Leute wohl zu regieren, und eine Instruction, seines Hauses Staats-Interesse zu obseruiren, einerley sey?* Leipzig, *bey Theoph. Georgi, 1716, 8.*

Neuer Vorrath allerhand außerlesener Bücher, und anderer Sachen, so zur Kirchen-und Litterar - Historie gehörig, II Theile, (*durch* Ioh. Gottl. KRAVSEN, Cph. WOLTERECK, *und* Chr. SCHOETTGEN) Franckf. und Leipzig, *bey Ioh. Heinr. Rußworm, 1710, 8.*

Neuer Bücher-Saal der Gelehrten Welt, oder Ausführliche Nachrichten von allerhand neuen Büchern, und andern Sachen, so zur neuesten Historie der Gelehrsamkeit gehören, LX Oeffnungen, Leipzig, *bey Ioh. Ludw. Gleditsch und Moritz Georg Weidmann, zum ersten gedruckt, 1710, die andere Auflage 1712-1717. 8. Voll. V.*

* Est Continuatio Diarii *Ausführlicher Bericht etc.* de quo supra. Vol. I, II et V Autor est *Ioh. Gottl.* KRAVSIVS, III et IV *Ioh. Geo.* WALCHIVS.

Deutsche Acta Eruditorum, oder Geschichte der Gelehrten, welche den gegenwärtigen Zustand der Litteratur in Europa begreiffen, CCXL Theile, Leipzig, *bey Ioh. Fried. Gleditsch, 1712-1739, 8. Voll. XX.*

Ioh. Mich. GEISENS *Prüfung derer nichtigen Beschuldigungen, womit seine Anmerckungen über die Sitten-Lehre derer Christen, in denen Teutschen Actis Erudi-tor. und in der Neuen Bibliothec angegriffen worden sind*, Franckf. am Mayn, *bey Nic. Weinmann, 1714, 8.*

Neuer Schauplatz der Gelehrten Welt, oder Auszüge von allerhand neuen und zur galanten Gelehrsamkeit gehörigen Schrifften I-VII Theil, Leipzig, *bey Friedr. Lanckischens Erben, 1713, 1714, 8. Vol. I.*

Der Vnpartheyische Bibliothecarius, Leipzig, 1713, 1714, 8.

* Titulum integrum vide supra huius Cap. Sect. IV, inter Scriptor. Iudicior.

Aufrichtige und Vnpartheyische Gedancken über die Journale, etc. Freyburg, 1714, 8.

v. supra hui. Cap. Sect. V. §. I.

Summarische Nachrichten von denen Büchern der Thomasischen Bibliothec, Halle und Leipzig, *1715, 1716, 8.*

v. supra hui. Cap. Sect. IV.

Neue Zeitungen von gelehrten Sachen, oder gesammlete Nachrichten von allen, was in der gelehrten Welt ruhm- und merckwürdiges

würdiges vorgegangen, nebst einer kurtzen Einleitung in die Historiam litterariam und librariani iedes Jahres. Von Anno 1715, bis Anno 1748, Leipzig, 1715-1749, 8. *Voll. LXVI.*

Noethiger Beytrag zu denen neuen Zeitungen von gelehrten Sachen, oder umstaendliche Auszüge aus denen gelehrten Monaths-Schrifften, welche in denen neuen Zeitungen von gelehrten Sachen nicht Platz hatten, I - VIII Theil, Leipzig, *1743, 8. Voll. VIII.*

Vniversal - Register der Leipziger gelehrten Zeitungen, von deren Anfang, das ist, vom Jahre 1715 bis zum Beschluß des Jahres 1737, ingleichen derer zwey ersten Baende der Beytraege zu diesen Zeitungen, wie auch der von 1718 bis 1723 herausgekommenen VI Baende derer Nouorum Litterariorum, I - VII Band, Leipzig, *1740, 8.*

Bericht von neuen Sachen aus der gelehrten Welt, Franckf. am Mayn, *1715, 8.*

Vmstaendliche Bücher - Historie, oder Nachrichten und Vrtheile von allerhand alten und neuen Schrifften, etc. *durch* Ioh. Gottl. KRAVSEN, *II Theile,* Leipzig, *verlegts Ioh. Herb. Kloß, 1716, 8.*

Abgesonderte Bibliothec, oder zulaengliche Nachrichten und unpartheyische Gutachten von einigen, mehrentheils neuen, Büchern, und andern gelehrten Materien, I - XIII Stück, Halle, *in der neuen Buchhandlung, 1718, 1719, 8. Vol. I.*

Woechentliche Nachrichten von gelehrten Sachen, auf das gantze Jahr 1719, von Gottfr. RVHLMANN, Arnstadt, *1719, 8.*

Historie der Gelehrsamkeit unserer Zeiten, darinnen Nachrichten von neuen Büchern, Leben gelehrter Leute, und andern dergleichen Merckwürdigkeiten, ertheilet werden, I - XII Stück, Leipzig, *bey Iac. Schustern, 1721 - 1725, 8. Vol. I.*

[Auctore *Ioh. Chr.* CLODIO, Professore Linguar Orient. in Acad. Lips. vid. FABRICII Notit. Ephemerid. Litter.]

Monathliche Nachrichten von gelehrten Leuten, und Schrifften, besonders dem gegenwaertigen Zustand der Vniversitaet Jena, 1726, Jena, *bey Chr. Franc. Buch, 1726, 8.*

Relationes von gelehrten Neuigkeiten, worinn im Extract aller in Teutschland, Holland, Engelland, Franckreich, Italien etc. *herauskommenden Journale* etc. *Nachrichten von kürtzlich verstorbnen Gelehrten, Leben und Schrifften von noch lebender Gelehrten Begebenheiten, von neu heraus kommenden Büchern,* etc. *von dem gegenwaertigen Zustand und Neuigkeiten der Vniversitaeten, Academien, gelehrten Societaeten, Gymnasiorum, Bibliothequen* etc. *ertheilet werden, XII Stück,* Tübingen, *1730, 1731, 8.*

Niedersaechsische neue Zeitungen von gelehrten Sachen, auf das Jahr 1729, Hamburg, *bey Thom. von Wierings Erben, 1730, 8.*

Niedersaechsische Nachrichten von gelehrten neuen Sachen, auf das Jahr 1731, 1732, 1734, 1735, 1736, Hamburg, *bey Felginers Wittwe, 1731 - 1736, 8. Voll. V.*

Joh. Zach. GLEICHMANNS *Obseruationes Litterariae von alten und neuen Schrifften,* Jena und Leipzig, I Stück, *1730,* II Stück, *1731, 4.*

Franckfurtische gelehrte Zeitungen, darinnen die merckwürdigsten Neuigkeiten der gelehrten Welt, sowohl in Ansehung der itzt lebenden Gelehrten, als auch aller zur Gelehrsamkeit gehoerigen Wissenschafften, Künste, und Sprachen, umstaendlich berichtet, und insonderheit der gegenwaertige Zustand aller in und ausser Deutschland blühenden hohen Schulen und Gesellschafften, mit unpartheyischer Feder entworffen, 1736 - 1748, Franckf. am Mayn, *verlegts Sam. Tob. Hocker, 1736 - 1748, 4. Voll. XIV.*

Goettingische Zeitungen von gelehrten Sachen, 1739 - 1743, Goettingen, *in der Vniversitaets-Buchhandlung, 1739 - 1743, 8. Voll. V.*

Zuverlaessige Nachrichten von dem gegenwaertigen Zustande, Veraenderung und Wachsthum der Wissenschafften, XCVI Theile, Leipzig, *bey Ioh. Friedr. Gleditsch, 1740 - 1747, 8. Voll. VIII.*

[*Est Continuatio Diarii inscripti: Deutsche Acta Eruditorum.*]

Dresdnische Nachrichten von Staats - und gelehrten Sachen auf das Jahr 1743, Dresden, *bey Georg Conr. Walther, 1743, 4.*

* Praeter hunc annum nihil prodiit.

Abriß von dem neuesten Zustande der Gelehrsamkeit, und einigen wichtigen Streitigkeiten in der politischen Welt, I und II Band, Goettingen, *bey Ioh. Peter und Ioh. Wilh. Schmid, 1744, 8. Voll. II.*

Freymüthige Nachrichten von neuen Büchern, und andern zur Gelehrheit gehoerigen Sachen, Erster bis Vierdter Jahrgang, 1744 - 1747, Zürich, *bey Heidegger und Comp. 1744 - 1747, 4. Voll. IV.*

Neuer Büchersaal der schoenen Wissenschafften und freyen Künste, I - VII Band, Leipzig, *bey Bernh. Cph. Breitkopf, 1745 - 1748, 8. Voll. VII.*

Compendium Historiae Litterariae nouissimae, *oder Erlangische gelehrte Anmerckungen und Nachrichten auf die Jahre 1746 - 1748, nebst einem kurtzen Auszug aus andern gelehrten Nachrichten von den meisten, sowohl grossen, als kleinen, Schrifften, welche in und ausserhalb Deutschland zum Vorschein gekommen*, Erlangen, *bey Gotthard Poetsch, 1746 - 1748, 8. Voll. III.*

Berlinische Bibliothec, worinnen von neu herausgekommenen Schrifften und andern zur Gelahrheit gehoerigen Sachen kurtze Aufsaetze und Nachrichten mitgetheilet werden, I und II Band, Berlin, *bey Ioh. Ad. Rüdiger, 1747, 1748, 8.*

Monathliche Auszüge alt - und neuer gelehrten Sachen, I und II Band, Ollmütz, *verlegts Frantz Anton Hienle, 1747, 8. Voll. II.*

Critische Bibliothec, I - V Stück, Leipzig, *bey Gottfr. Aug. Stopffel, 1748, 1749.*

§. VI.

EPHEMERIDES VNIVERSALES, ANGLICA LINGVA SCRIPTAE.

Weekly Memorials for the Ingenious: Or, an Account of Books lately set forth in several Languages. With other Accounts relating to Arts and Sciences, Ianuar - December 1682, Ianuar, 1683, London, *print. for Henry Faithorne and Iohn Kersey, 1683, 4.*

The Young - Students - Library, containing Extracts and Abridgments of the most valuable Books, printed in England, and in the forreign Iournals, from the year Sixty five, to this Time. To which is added a new Essay upon all sorts of Learning etc. *By the Athenian - Society. Also a large alphabetical Table comprehending the Contents of this Volume, and of all the Athenian Mercuries and Supplements*, etc. *printed in the Year 1691*, London, *print. for Iohn Dunton, 1692, fol.*

The compleat Library: Or News for the Ingenious, containing several Original-Pieces. An historical Account of the choicest Books printed in England, and in the forreign Iournals; Notes on the memorable

ble Passages happening in May. As also the State of Learning in the World. To be published monthly, 1692, 1693, 1694. By a London Divine, etc. *R. W. M. A. Vol. I, II, III*, London, *print. for Iohn Dunton*, *1692 - 1694*, 4.

The History of the Works of the Learned. Or an impartial Account of Books lately printed in all Parts of Europe, with a particular Relation of the State of Learning in each Country. The second Edition. Done by Several Hands. January, 1699 - March. 1712, London, *printed for H. Rhodes* etc. *1701*, 4. *Voll. XIII.*

Censura Temporum. *The good or ill Tendencies of Books, Sermons, Pamphlets* etc. *impartially consider'd, in a Dialogue between Eubulus and Sophronius, Vol. I, for the Year 1708, Vol. II, for 1709, Vol. III, for 1710*, London, *print. for H. Clements, 1709*, 4.

Memoirs of Litterature, containing an Account of the State of Learning, both at home and abroad, Volum. I, for the Years 1710, 1711, London, *1711, fol. Vol. II, for 1712*, London, *print. by I. Roberts, 1712*, 4. *Vol. III, for 1713*, ibid. *1713*, 4. *Vol. IV, for 1714*, ibid. *1714*, 4.

[Auctore *Mich. de la* ROCHE.]

New Memoirs of Literature, containing an Account of new Books, printed both at home and abroad, with Dissertations upon several subjects, Miscellaneous Observations etc. *1725, 1726, 1727*, London, *print. for William and Iohn Innys, 1725 - 1727*, 8. *Voll. VI.*

[Auctore modo laudato, *Mich. de la* ROCHE.]

The Present State of the Republick of Letters, for the Years 1728 - 1736. With an Appendix for the Month of September 1736, London, *printed for William and Iohn Innys, 1728 - 1736*, 8. *Voll. XVIII.*

Historia Litteraria: *Or an exact and early Account of the most valuable Books published in the several Parts of Europe, Number I - XXIII*, London, *print. for N. Prevost, 1730 - 1734*, 8. *Voll. IV.*

The Bee: Or Vniversal Weekly Pamphlet etc. *Vol. I, II*, London, *printed by W. Burton, 1733*, 8. *maj.*

The Literary Magazine: Or the History of the Works of the Learned. Containing an Account of the most valuable Books publish'd both at home and abroad, in most of the Languages in Europe, and in all Arts and Sciences. With proper Observations on each Author. To which are occasionally added biographical Memoirs, Dissertations, and critical Enquiries. By a Society of Gentlemen, for the Years 1735, 1736, London, *print. for T. Cooper, 1736*, 8. *Voll. II.*

---

§. VII.

EPHEMERIDES VNIVERSALES, BELGICA LINGVA SCRIPTAE.

De Boekzaal van Europe, ontsloten met de Maanden Iulius en Augustus, 1692, Mey en Iuny, 1700, [door Pieter RABVS,] Rotterd. *by Pieter van der Plaart, 1692 - 1700*, 8. *Voll. XVI.*

Twee Maandelycke Vyttrekfels van Pieter RABVS, *Ianuary, 1701, tot Iuny, 1702*, Rotterd. *by Barent Bos, 1701, 1702*, 8. *Voll. III.*

Twee Maandelycke Vyttrekfels van alle eerst uyt-

uytkomende Boeken, door W. SEWEL, *July, 1702, tot December, 1704,* ibidem, *1702-1704, 8. Voll. V.*

De Boekzaal der geleerde Werreld ontslooten met de Maanden Ianuarius en Februarius, 1705, door W. SEWEL, *ende door* Ian van GRAVEREN, *January, 1706, tot October, 1708,* Amst. *by François Halma, 1705-1708, 8. Voll. VIII.*

Maendelyke Vyttreksels of de Boekzael der geleerde Werrelt, Iulius, 1715, tot Decemb. 1748, Amst. *by Gerard onder de Linden, 1715-1748, 8. Voll. LXVI.*

Het Republyk der Geleerden, of kort Begryp van Europa's Letternieuws etc. *Door* Ioh. RVYTER, *en verscheide Liefhebbers, Iulius, 1710, tot December, 1748,* Amst. *by R. en G. Wetstein,* etc. *1710-1748, 8. Voll. LXXVIII.*

SECTIO VI.

DE CENSVRA LIBRORVM.

§. I.

CRITICO-LITTERARIA.

Iac. IACOBAEI Dissertatio philologica, de veterum Grammaticorum censura circa Libros, eorumque Inscriptiones, *Hafniae, 1705, 4.*

Rol. MARESII Epistola ad *Hadr.* VALESIVM, qua docet, nos opera nostra censurae amici docti ante editionem committere oportere.

v. in *Eiusd.* Epistolis philolog. *Lips. 1687, 12.* pag. 224-228.

ANONYMI Schediasma de difficultate scripta amicorum corrigendi.

v. in Analectis ex omni meliorum litterarum genere, Tom. II, p. 492-504.

Rol. MARESII Epistola ad *Franc.* GVIETVM, vti de Scriptoribus iudicium ferri conueniat?

v. in *Eiusd.* Epistolis philolog. p. 181-186. conf. ibid. Libri I Ep. III, p. 10-14.

§. II.

THEOLOGICO-IVRIDICA.

Chr. Gottfr. HOFMANNI *Vorrede von dem Vrsprunge, Fortgang und Nutzen der Bücher-Censur.*

Praemissa est Parti XIV *seiner aufrichtigen und unpartheyischen Gedancken über die Journale,* Freyburg, *1715, 8,* p. 99-122.

Gabr. PVTHERBEI Theotimus, s. de tollendis et expurgandis malis libris, Libri III, *Paris. 1549, 8.*

Latini LATINII de Expurgatione Librorum aliqua consideranda.

v. in *Eiusd.* Epistolar. Tom. II, p. 203-205. *Viterb. 1667, 8.*

Iac. GRETSERI de Iure et More prohibendi, expurgandi et abolendi libros haereticos et noxios aduersus *Franc.* IVNIVM, Caluinistam, et *Ioh.* PAPPVM, *alios*que Praedicantes Lutheranos, Libri II, cum Supplemento duplici.

v. in *Eiusdem* Opp. Tom. XIII, p. 1, seqq.

—— Epimetron, siue Auctarium ad Opus de libris noxiis prohibendis.

v. ibid. pag. 198, seqq.

Iac.

Iac. LAVRENTII Dissertatio de libris Gentilium, Iudaeorum, Turcarum, Patrum, Pontificiorum tolerandis, Protestantium vero prohibendis, opposita *Iac.* GRETSERO, *Amst. 1619, 8.*

Theoph. RAYNAVDI Erotemata de malis ac bonis libris, deque iusta aut iniusta eorundem confixione, *Lugd. sumt. Ioh. Ant. Huguetan et Marc. Ant. Rauand, 1653, 4.*

Ioh. Mich. BONHOEFERI Dissertatio de Inspectione librorum, *Witteb. 1676, 4.*

* Agit haec Dissertatio non de ista librorum inspectione, quae discentis est, sed de hac, quae circa libros edendos occupata, an cum Ecclesiae et Reipublicae commodo, aut detrimento, impressio atque diuulgatio eorum fieri possit, iudicat, id quod ob titulum nimis paullo generalem monendum fuit.

Ehreg. Dan. COLBERGII Disputatio de Tolerantia librorum noxiorum politica, *Gryphisw. 1693, 4.*

Andr. KVNADI Dissertatio de officio summorum Imperantium circa libros religionem spectantes, *Vitemb. 1655, 4.*

Godofr. LVDOVICI de Scriptis Anonymis et Pseudonymis in caussa Religionis ac progressu coërcendis, Exercitationes Theologicae. Accedit *Sigism.* EVENII Dissertatiuncula, *Halae, 1616*, de eodem argumento, edita, *Lips. sumtu Lankisiano, 1715, 8.*

Iusti Henn. BOEHMERI Dissertatio iuridica de Iure circa libros improbatae lectionis ad l. 4. §. 1. ff. famil. hercisc. *Halae Magdeb. 1726, 4.*

§. III.

DE PONTIFICIORVM INDICIBVS LIBRORVM PROHIBITORVM SCRIPTORES HISTORICI ET CRITICI.

Dan. FRANCI Exercitatio historico-politica de Indicibus Papistarum expurgatoriis, sub praesidio *Iac.* THOMASII habita, *Lips. 1666, 4.*

—— Disquisitio Academica de Papistarum Indicibus Librorum prohibitorum et expurgandorum, in qua de numero, auctoribus, occasione, contentis, fine, damnis, et Iure Indicum illorum disseritur, *Lips. sumt. hered. Lanckisii, 1684, 4.*

Matth. LARROQVANVS de Libris prohibitis.

Constituit in *Eiusd.* Aduersar. Sacr. Lib. II, Cap. XLI, p. 406-415. *Lugd. Bat. 1688, 8.*

Bernh. von SANDEN Exercitatio theologica de Indicibus Librorum prohibitoriis et expurgatoriis apud Pontificios, Resp. et Auctore *Ioh. Ludolpho* LOKK, *Regiom. 1702, 4.*

Ionae Conr. SCHRAMMII Disputatio academica de Librorum prohibitorum Indicibus, horumque vtilitate et abusu, A. et R. *Wilh. Frid.* WALTHERO, *Helmst. 1708, 4.*

Chr. SCHOETTGENII Commentationes III de Indicibus Librorum prohibitorum et expurgandorum, eorumque naevis variis, *Dresdae*, I, *1732*, II et III, *1733, 4.*

—— Commentatio de naeuis litterariis Indicum prohibitoriorum et expurgatoriorum, *Dresdae, 1733, 4.*

—— Commentatio de naeuis politicis Indicum prohibitoriorum et expurgatoriorum, *Dresdae, 1735, 4.*

—— Tractatio de expurgatione pontificia Librorum Rabbinicorum.

Consti-

Constituit Caput X - XVII Rabbinicarum Lectionum, quae extant in *Eiusdem* Horis Hebraicis, Tom. II, p. 824 - 882.

Saggio dell' Istoria dell' Indice Romano de' Libri proibiti.
v. *nella Biblioteca volante, Scanzia XXIII, di* Gilasco EVTELIDENSE, *Pastore Arcade*, Roma, *1739, 8. p. 112 - 136.*

Wilh. Ern. TENTZELII Obseruatio de Indice expurgatorio Romano rarissimo, quem *Ioh. Maria* BRASICHELLANVS, Sacri Palatii Apostolici Magister, primus, et hactenus solus, edidit.
v. in Obseruation. Halens. Tom. III, pag. 133 - 141.

—— Specimina *Eiusdem* Indicis expurgatorii.
v. ibid. Tom. IV, p. 71 - 94, et Tom. V, p. 314 - 346.

Theod. CRVSII *Anmerckungen und Fortsetzungen der Speciminum aus dem raren Indice expurgatorio* Ioh. Mar. BRASICHELLANI.
v. *in* Eiusd. *Vergnügung müssiger Stunden, Parte I, p. 9. P. III, p. 65. P. VIII, p. 18. P. IX, p. 24.*

S. S. *Nachricht von* Ioh. Mar. BRASICHELLENSIS *Indice Epurgatorio.*
v. *in* S. S. *Verzeichnifs einiger rarer Bücher*, Frf. et Lips. *1733, 8. I Stück, pag. 52 - 72.*

Nic. Ern. ZOBELII Notitia Indicis librorum expurgandorum, editi per *Fr. Ioh. Mariam* BRASICHELLEN, Sacri Palatii Apostol. Magistrum, quae et Introductionis loco in Historiam Indicum prohibitoriorum et expurgatoriorum esse queat, *Altd. typis Ioh. Ad. Hesselii, 1745, 8.*

Dan. MAICHELII Obseruatio de Indice expurgatorio per *Franc.* IVNIVM in lucem protracto.
v. in *Dan.* MAICHELII Lucubrationibus Lambetanis, *Tubingae, 1729, 8.* pag. 100 - 111.

Excerpta ex Epistola *Lud. Mart.* KAHLII ad *Cph. Aug.* HEVMANNVM, de editione rarissima Indicis librorum prohibitorum et expurgatorum, *Matriti 1614* vulgata.
v. in Parergis Gottingens. Tom. I, Lib. IV, pag. 118 - 122.

Thesaurus bibliographicus ex Indicibus Librorum prohibitorum et expurgatorum Romanis, Hispanicis, Belgicis, Bohemicis etc. congestus, opera Consortii Theologici Dresdensis, Pensum I - III, *Dresdae, 1743, 4.*

§. IV.

INDICES LIBRORVM PROHIBITORVM ET EXPVRGANDORVM.

Il Catalogo de' Libri, li quali nuovamente nel mese di Maggio nell' anno presente M. D. XLVIIII. sono stati condannati et scommunicati per heretici, da M. Giovan della CASA, *Legato di Venetia et d' alcuni frati. E aggiunto sopra il medesimo catalogo un judicio et discorso del* VERGERIO, *1549, 4.*
• Est hic Catalogus omnium primus eorum, qui in Italia prodiere, teste VERGERIO, in libello Italice scripto mox memorando, pag. 4, et in Praefatione ad Catalogum haereticor. edito *Pfortzhemii, 1560, 8.* ex qua vide excerpta quaedam in SCHOETTGENII Commentatione II, de Indic. Libror. prohibitor. §. 16. In his tamen excerptis primus Catalogus *an. 1548 Venetiis* impressus dicitur, quod sphalma forte typographicum est.

Ordenung und Mandat Keiser Caroli V, vernewert im April Anno 1550, zu außrotten und

und zu vertilgen, die Secten und Spaltung, welche entstanden sind widder unsern heiligen christlichen Glauben, und wider die Ordenung unser Mutter der heiligen christlichen Kirchen. Item ein Regifter der verworffenen und verbottenen Bücher, auch von gutten Büchern, welche man in der Schulen lesen mag. Item eine Vermanung des Rectors der Vniversitet zu Löven. Item ein ander Keisers Mandat von demselbigen Handel im 40 ausgangen. Transferirt, aus einem gedruckten Brabendischen Exemplar, sine loco et anno, 4.

A gl' Inquisitori che sono per l' Italia del Catalogo di libri eretici, stampato in Roma, nell' Anno presente 1559, 8.

*Locus impressionis libello, qui *Petr. Paul.* VERGERIVM Auctorem habet, additus non est, sed videtur, *Tubingae* impressus esse, vbi Dedicatio ad Regem Bohemiae, scripta est. Ipse Catalogus, in quem animaduersiones continet, prodiit *Romae, typis Antonii Bladi, 1559*, et *eodem anno Venetiis, per Hieron. Lilium et Socios, 8.*

Postremus Catalogus Haereticorum Romae conflatus 1559, continens alios quatuor Catalogos, qui post decennium in Italia, nec non eos omnes, qui in Gallia et Flandria, post renatum Euangelium fuerunt editi, cum Annotationibus VERGERII, *Pfortzhemii, exc. Coruinus, 1560, 8.*

—— Idem Catalogus.

v. in VERGERII Operum Tomo I, pag. 245, seqq. *Tubingae, 1563, 4.*

Index Librorum prohibitorum cum Regulis confectis per Patres a Tridentina Synodo delectos, auctoritate Pii III, Pont. Max. comprobatus, *Venetiis, 1564, 8. cum insigni Aldino.*

—— Librorum prohibitorum cum Regulis confectis per Patres a Tridentina Synodo delectos, auctoritate Pii IIII, Pont. Max. comprobatus, *Coloniae, ap. Maternum Cholinum, 1568, 8.*

—— Librorum prohibitorum cum Regulis confectis per Patres a Tridentina Synodo delectos auctoritate Pii IIII, Pont. Max. comprobatus, vna cum iis, qui mandato Regiae Catholicae Maiestatis, et Illustriss. Ducis Albani, Consiliique Regii Decreto prohibentur, suo quaeque loco et ordine repositis, *Leodii, impens. Henr. Honii, 1569, 8.*

Index Librorum prohibitorum cum Regulis confectis per Patres a Tridentina Synodo delectos, Pii IIII auctoritate comprobatus, *Venetiis, ap. Aegid. Regazolam et Dominicum Caualcalupum, 1570, 8.*

Index et Catalogus Librorum prohibitorum, mandato Illustriss. ac Reuerendiss. D. D. *Gasp. a* QVIROGA, Cardinalis Archiepiscopi Toletani, ac in regnis Hispaniarum Generalis Inquisitoris, denuo editus. Cum consilio Supremi Senatus Sanctae Generalis Inquisitionis, *Madriti, ap. Alphonsum Gomezium, 1583, 4.*

Index Librorum expurgatorum, Illustrissimi ac Reuerendissimi D. D. *Gasp.* QVIROGA, Cardinalis et Archiep. Toletani, Hispan. Generalis Inquisitoris iussu editus, de consilio Supremi Senatus S. Generalis Inquisit. *Madriti, ap. Alphons. Gomezium, 1584, 4.*

Index expurgatorius Librorum, qui hoc seculo prodierunt, vel doctrinae non sanae erroribus inspersis, vel inutilis et offensiuae maledicentiae fellibus permixtis, iuxta Sacri Concilii Tridentini decretum, Philippi II, Regis Catholici, iussu et auctoritate, atque Albani Ducis consilio ac ministerio, in Belgio concinnatus 1571, nunc primum in lucem editus et praefatione auctus, ac regii diplomatis interpretatione [a *Franc.* IVNIO,] *ap. Ioh. Mareschallum, Lugdunensem, 1586, 12.*

Index Librorum prohibitorum, cum Regulis confectis per Patres a Tridentina Synodo delo-

delectos, auctoritate Pii IIII, primum editus, postea vero a Sixto V auctus, et nunc demum, Clementis Papae VIII iussu, recognitus et publicatus, Instructione adiecta, de exequendae prohibitionis, deque sincere emendandi et imprimendi libros ratione, *Romae, ap. impressor. Camer. et Mediolani, ap. impress. Archiep.* 1596, 12.

—— Idem, *Romae, ap. impressores Camerales,* 1596, 8.

—— Idem, *Venetiis, ap. Marcum de Claseris,* 1597, 8.

—— Idem, *Coloniae, ap. Gosuinum Cholinum,* 1598, 12.

Index Expurgatorius librorum, qui hoc Seculo prodierunt etc. [vt supra in Indice edito, *ap. Ioh. Marescballum, Lugduni,* 1586.] Accessit huic editioni Collatio Censurae in Glossas Iuris Canonici, iussu Pii V Pontificis anno 1572 editae, cum iisdem Glossis, Gregorii XIII mandato 1580 recognitis, et approbatis, cum Praefatione *Ioh.* PAPPI, *Argent. impens. Lazari Zetzneri,* 1599, 12.

Index Librorum expurgatorum Illustriss. et Reuerendiss. D. D. *Gasp.* QVIROGA, Cardinalis et Archiep. Toletani Hispan. Generalis Inquisitoris iussu editus, de consilio Supremi Senatus S. Generalis Inquisit. Iuxta exemplar, quod typis mandatum est *Madriti, ap. Alphons. Gomezium,* 1584, Salmuri, *ap. Thom. Portav.* 1601, 4.

Indicis Librorum expurgandorum in studiosorum gratiam confecti Tomus primus, in quo quinquaginta Auctorum libri prae caeteris desiderati emendantur, per Fr. *Ioh. Mariam* BRASICHELLEN, Sacri Pallatii Apostolici Magistrum in vnum corpus redactus et publicae commoditati aeditus, *Romae, ex Typogr. R. Cam. Apost.* 1607, 8.

—— Idem, *Bergomi, typis Comini Venturae,* 1608, 8.

* Specimina varia huius Indicis separatim edita et Obseruationes in eundem, vide §. praecedente.

Index expurgatorius librorum, qui hoc seculo prodierunt etc. [vt supra in Indice hoc edito, *Lugduni,* 1586, et *Argent.* 1599.] Accesserunt huic editioni excerpta aliorum librorum expurgatorum, qui in Indice Belgico desiderabantur, ex Indice Hispanico *Gasp.* QVIROGA etc. *Argent. impens. Lazari Zetzneri,* 1609, 8.

Indices expurgatorii duo, testes fraudum ac falsationum pontificiarum, quorum prior iussu et auctoritate Philippi II, Regis Hisp. atque Albani Ducis consilio concinnatus est *in Belgio* 1571, posterior editus iussu *Gasp.* QVIROGA, *Madriti,* 1571, recusus primo *Salmuri* in Gallia, et nunc secundo in Germania. Additus est maioris commoditatis gratia Index librorum prohibitorum cum Registris confectis per Patres a Concilio Tridentino delectos auctoritate Pii IV primum editus, postea vero a Sixto V auctus, denique Clementis VIII iussu recognitus et publicatus, *Hanouiae, ap. Guil. Antonium,* 1611, 8.

Index Librorum prohibitorum et expurgatorum Illustriss. a R. D.D. *Bernardi de* SANDOVAL et ROXAS Card. et Archiep. Tolet. Hispaniarum Primatis etc. auctoritate et iussu editus de Consilio supremi Senatus S. Generalis Inquisitionis Hispaniarum, iuxta exemplar excusum *Madriti, ap. Ludov. Sanchez,* 1612, cum Appendice anni 1614. Auctus *Bened.* TVRRETTINI praefatione et Hispanici Decreti Latina versione, *Geneuae, sumt. Crispini,* 1619, 4.

Librorum post Indicem Clementis VIII prohibitorum Decreta omnia hactenus edita,

edita, *Romae, ex Typogr. Rev. Cam. Apost.* 1624, 8.

Index Auctorum damnatae memoriae, tum etiam librorum, qui vel simpliciter, vel ad expurgationem vsque prohibentur, vel denique iam expurgati permittuntur. Editus auctoritate Illustrissimi Domini D. *Ferdinandi* MARTINS MASCAREGNAS, Algarbiorum Episcopi, Regii Status Consiliarii, ac Regnorum Lusitaniae Inquisitoris Generalis. De Consilio Supremi Senatus Sanctae generalis Inquisitionis Lusitaniae, *Vlyssipone, cum facultat. ex offic. Petri Craesbeck,* 1624, *fol.*

Nouus Index Librorum prohibitorum, iuxta Decretum Sacrae Congregationis Illustriss. S. R. E. Cardinalium a S. D. N. Vrbano VIII, sanctaque Sede Apostolica publicatum Romae 4 Febr. 1627, auctus. Primum auctoritate Pii IV, P. M. editus, Deinde a Sixto V, ampliatus. Tertio a Clemente VIII recognitus. Praefixis Regulis ac modo exequendae prohibitionis per R. P. F. *Franc.* FORETIVM Ord. Praed. a deputatione S. S. Trid. Synodi Secretarium. Ante quemlibet librum nouiter prohibitum praefixum est Signum +. *Col. Agr. ex Commissione S. R. E. Inquisit. ap. Ant. Boetzeri haeredes,* 1627, 8.

Index Librorum prohibitorum, cum regulis confectis per Patres a Trident. Synodo delectos, auctoritate Pii IIII primum editus, postea vero a Syxto V auctus. Et nunc demum S. D. N. Clementis P P. VIII iussu et recognitus et publicatus. Instructione adiecta de exequendae prohibitionis etc. ratione. Quibus accessit de nouo Index librorum a Sacra Indicis congregatione passim ad annum vsque 1630, particularibus Decretis suis locis consignatis prohibitorum, *Romae et Tridenti, ap. Sanctum Zanettum, impressorem Episcopalem, Superiorum permissu,* 1634, 12.

Elenchus Librorum omnium, tum in Tridentino Clementinoque Indice, tum in aliis omnibus Sacrae Indicis Congreg. particularibus decretis hactenus prohibitorum, Ordine vero alphabetico per Fr. *Franc. Magdalenum* CAPIFERREVM, Ordinis Praedicatorum, dictae Congregationis Secretarium, digestus, *Mediolani, ex Typogr. Archiepiscopali,* 1635, *Superiorum permissu,* 8.

Elenchus Librorum omnium, tum in Tridentino etc. [vt in praecedente] vsque ad annum 1640 prohibitorum, ordine alphabetico per F. *Franc. Magdalenum* CAPIFERREVM, Ord. Praedic. dictae Congreg. Secretarium digestus. Editio secunda, aucta, *Romae, ex Typogr. Rev. Cam. Apost.* 1640, *Superiorum permissu et cum priuilegio,* 8.

Nouissimus librorum prohibitorum et expurgandorum Index, pro Catholicis Hispaniarum Regnis, Philippi IIII, Reg. Cath. iussu, ac studiis Illmi ac R. D. D. *Ant. a* SOTO MAIOR, supremi praesidis, ac in Regnis Hisp. Sicil. et Indiar. Generalis Inquisitoris, etc. *Madriti, ex typogr. Didaci Diaz,* 1640, *fol.*

— Idem Index, iuxta exemplar excusum *Madriti, ex typogr. Didaci Diaz,* 1667, *fol.*

* Hanc Editionem *Lugduni in Galliis* factam esse, coniicit *Cl.* SCHOETTGENIVS in Commentat. III de Indic. Libror. prohibit. p. 38.

Index Librorum prohibitorum, Alexandri VII, Pontif. Max. iussu editus, *Romae, ex Typogr. Reuer. Camerae Apostolicae,* 1664, 4.

Index Librorum prohibitorum, Alexandri VII, Pont. Max. iussu editus, iuxta

Exemplar excusum *Romae, ex Typogr. Rev. Cam. Apost. 1667, fol.*

* Et hunc Indicem *Lugduni* excusum docet laudatus modo SCHOETTGENIVS, c. l. p. 39.

Index Librorum prohibitorum, Clementis X, Pontificis Maximi, iussu editus, *Romae, ex Typogr. Rev. Cam. Apost. 1670, 8.*

Index Librorum prohibitorum, Innocentii XI, Pontificis Maximi, iussu editus, *Romae, ex Typogr. Rev. Cam. Apost. 1682, 8.*

—— Idem, *Ibidem, 1683, 8.*

Arrets du Parlement et Ordonnances de Msgr. l'Archevesque de Paris. Portant la deffense et suppression des Livres heretiques. Avec l'Edit du Roy, portant deffenses de faire aucun Exercice public de la R. P. R. dans son Royaume. Registré en la Chambre des Vacations le 22 Octobr. 1685, à Paris, *chez Fred. Leonard, 1685, 8.*

Index Librorum prohibitorum, Innocentii XI, P. M. iussu editus, vsque ad Annum 1681, Eidem accedit in fine Appendix vsque ad mensem Iunii, 1704, *Romae, Typis Rev. Cam. Apost. 1704, 8.*

—— Idem, iuxta Exemplar Romanum, recusus *Pragae, in aula regia, ap. Ios. Ant. Schilhart, 1726, 8.*

Index Librorum prohibitorum, vsque ad totum mensem Martii, 1716, regnante Clemente XI, P. O. M. *Romae, ex Typogr. Rev. Cam. Apost. 1716, 8.*

Clauis haeresin claudens et aperiens. *Klic Kacyrske Bludy, Krozeznani otwjrugich, Kwykorenenj - Zamzkagich* etc. h. e. Clauis doctrinas haereticas ad intelligendum referans et ad exstirpandum claudens: siue Index librorum quorundam decipientium, scandalosorum, suspectorum et prohibitorum, praemissa ratione, qua libri mali et noxii inquiri et exstirpari possint, *Reginae Hradecii, typis Wencesl. Ioannis Tybelii, 1729, 12.*

* Recensionem Indicis huius vide in SCHOETTGENII Commentat. III, de Indic. Libror. prohibit. p. 41, 42.

SECTIO VII.

DE LIBRORVM FATIS VARIIS.

§ I.

DE LIBRIS PROMISSIS.

Theod. Ianss. ab ALMELOVEEN Bibliotheca promissa et latens, cui subiunguntur *Geo. Hieron.* VELSCHII de Scriptis suis ineditis Epistolae, *Gaudae, ap. Iustum Hoeve, 1692, 8.*

Rud. Mart. MEELFVHRERI Accessiones ad ALMELOVEENII Bibliothecam promissam et latentem, *Norimb. ap. Andr. Ottonem, 1699, 8.*

Matthiae LOBETANZ Obseruatio de Scriptis Eruditorum promissis. v. in Miscellan. Lips. T. VII, p. 110, seqq.

Valent. Ern. LOESCHERI Epistola gratulatoria ad *Geo.* FRANCVM *de* FRANCKENAV, qua simul noua quaedam litteraria offert, *Viteb. 1697, 4.*

—— Arcana litteraria et alii XXX Libri edendi Musis consecrati, datoque specimine propositi, *1700, 4.*

—— Initia Academica, quibus Programma et Oratio inauguralis, Dissertationes quaedam,

dam, et Auctoris conatus theologici continentur, *Viteb.* 1707, 4.

Seuerini LINTRVPII Reliquiae incendii Bergensis vltimi, seu Designatio Tractatuum, Dissertationum et Schediasmatum variorum, quae partim ante nuperum ferale incendium Bergense, assiduis trium lustrorum lucubrationibus, praelo parauerat, partim flammis absorpta denuo reparauit, ac porro reparabit, *Hauniae, litteris Wilbaldi Iersin*, 1704, 4.

Ioh. Steph. STROBELBERGERI publica Intimatio de suis, tam propriis, quam alienis, nouis, cum *Oberndorfferianis*, tum *Ianichianis*, Operibus medicis edendis publicandisque, *Norimb. typis Abr. Wagenmanni*, 1626, 4.

Iac. BVRCKHARD de *Ioh.* REVCHLINI, *Rod.* AGRICOLAE et *Ioh.* TRITHEMII Epistolis edendis consilium, *Wolfenb.* 1714, 4.

Chr. Gottl. BVDERI Dissertatiuncula epistolaris de Bibliotheca Diplomatica Regum ac Imperatorum Rom. Germanorum conquirenda, *Ienae*, 1722, 4.

Dav. Frid. MEGERLINI Tractatus de Scriptis et Collegiis orientalibus, itemque Obseruationibus critico - theologicis, *Tub.* 1729, 4.

§. II.

DE LIBRIS SVPPOSITIS, DEPRAVATIS, SVPPRESSIS, ET DEPERDITIS.

Andr. RIVETI Critici Sacri Libri IV, in quibus expenduntur, confirmantur, defenduntur, vel reiiciuntur censurae Doctorum, tam ex Orthodoxis, quam ex Pontificiis, in Scripta, quae Patribus plerisque priscorum et puriorum saeculorum, incogitantia vel error affinxit, aut dolus malus supposuit. Praefixus est Tractatus de Patrum auctoritate, errorum caussis, et nothorum notis. Quarta Editio, ab Auctore aucta, et emendata, *Geneuae, in offic. Iac. Chouet*, 1642, 8.

* Prima Editio prodiit *Lugduni*, 1612.

Rob. COCI Censura quorundam Scriptorum, quae sub nominibus Sanctorum et veterum Auctorum, a Pontificiis passim in eorum Scriptis, sed potissimum in quaestionibus hodie controuersis, citari solent. In qua ostenditur, Scripta illa, vel esse supposititia, vel dubiae saltem fidei, *Londini, impens. Guil. Barret*, 1614, 4.

—— Idem Liber, quintum recusus cura *Gebh. Theod.* MEIERI, *Helmest. typis Wolffg. Hammii*, 1683, 8.

Ioh. Henr. HOTTINGERI Elenchus, seu Catalogus Scriptorum supposititiorum.

v. in *Eiusdem* Dissertationum Miscellanear. Pentade, *Tiguri*, 1654, 8. p. 37-92.

Ioh. RHODII Catalogus Auctorum supposititiorum, cum Annotationibus.

Adiectus est vtrique Editioni Operis *Placciani* de Anonymis et Pseudonymis.

Ioh. DECKHERRI de Scriptis adespotis, pseudepigraphis et supposititiis Coniecturae, cum additionibus variorum [*Pauli* VINDINGII et *Petri* BAELII Epistolis,] Editio tertia, altera parte auctior, *Amst. ap. Isbr. Haring*, 1686, 12.

—— Idem Liber.

Adiectus est *Vinc.* PLACCII Theatro Anonymor. et Pseudonymor. *Hamb.* 1708, *fol.*

Polyc. LYSERI Vindiciae generales Scriptorum, qui vulgo Suppositii habentur, *Witteb.* 1715, 4.

Ioh. Laur. MOSHEMII Disputatio de caussis suppositorum Librorum in Christianos Seculi I et II, *Helmst.* 1725, 4.

— Eadem, auctior et emendatior.
v. inter *Eiusd.* Dissertationes ad Histor. Eccles. pertinentes, *Altonav.* 1733, 8. Vol. I, p. 217, seqq.

Casp. LOESCHERI Disputatio de latrociniis, quae in publicos Scriptores, Patres praecipue, solent committere haeretici, *Martisb.* 1674, 4.

Abr. Henr. DEVTSCHMANNI Dissertatio historica de deprauationibus librorum, potissimum recentioribus, *Vitemb.* 1693, 4.

Ioh. Cph. WENDLERI de Libris a Pontificiis, aliisque haereticis, in praeiudicium doctrinae purioris, nostra et superiori aetate suppressis, et corruptis, Schediasma, complectens Supplementa ad *Dan.* FRANCI et *Casp.* LOESCHERI Scripta, latrocinia, quae in Scriptores publicos haeretici commiserunt, exponentia. Praemissa est Dissertatio praeliminaris, qua asseritur aduersus *Stanisl.* RESCIVM, BARONIVM, LABBEVM etc. Lutheranos in praeiudicium coelestis veritatis neque supprimere, neque corrumpere Scriptores, ecclesiasticos et profanos, *Ienae*, 1714, 4.

Ioh. OLEARII de Graecorum Libris deperditis Programma, *Lipf.* 1664, 4.

§. III.

DE LIBRIS COMBVSTIS, ET ALIIS IN ILLOS STATVTIS POENIS.

Chr. THOMASII *Rechtlicher Bericht von Verbrennung unschuldiger Schrifften.*
S. in THOMASII *kleinen Teutschen Schrifften*, Halle, 1707, 8. p. 413-448.

Ioh. Geo. SCHELHORNII Schediasma historico-litterarium de variis poenis in libros statutis.
v. in *Eiusd.* Amoenitat. Litterar. T. VIII, p. 338-390.

Mich. PICCARTI Librorum mors ignis.
Haec Obseruatio constituit Caput X Decadis VII *Eius* Obseruationum historico-politicar. *Norib.* 1652, 8. p. 59-65.

Ioh. SCHMIDII Dissertationes II de combustione librorum haereticorum, *Lipf.* 1696, 1697, 4.

Ioh. Cph. ORTLOB Dissertatio philologica de Ephesiorum libris curiosis combustis ad Act. XIX, 19, *Lipf.* 1708, 4.

Andr. WESTPHALII Epistola I, ad fratrem *Chr.* WESTPHALIVM, qua libri publica auctoritate combusti recensentur, *Sedini*, *typis Chr. Schröderi*, 1709, 8.

— Epistola ad eundem II, sistens decadem librorum publica auctoritate combustorum, *Ibidem*, 1710, 8.

— Centuria Librorum publica auctoritate combustorum, *Gryphisw.* 1713, 4.

Ioh. Geo. SCHELHORNII Dissertatio historico-litteraria de libris combustis.
v. in *Eiusd.* Amoenitat. Litterar. T. VII, p. 75-172, conf. ibid. p. 295.

— Dissertationes II de Libris publica auctoritate combustis.
v. Ibidem, Tom. VIII, p. 463-510, et Tom. IX, p. 651-751.

— Analecta ad Dissertationem de Libris combustis.
v. *ibid.* Tom. IX, p. 752-778.

Ioh.

Ioh. Gottfr. SCHAVMBVRG de incensione librorum Iuris antiquorum IVSTINIANO et TRIBONIANO afficta, Programma, *Rintelii*, 1734, 4.

Ioh. Herm. ab ELSWICH Disquisitio historica de formula Concordiae, num in Dania sit combusta, *Viteb.* 1716, 4.

* De Bibliothecis igne consumtis vide infra inter Scriptores de Bibliothecis.

§. IV.

DE LIBRORVM RARITATE.

Iac. Frid. REIMANNI Obseruationes II de Libris raris.

v. in Obseruation. Halens. Tom. X, p. 180-231.

Hieron. Augustini GROSCHVFFII Praefatio de Libris rarioribus.

Praemissa est Fasciculo I Nouae Librorum rarior. Collectionis, p. 1-38. *Halae Magdeb.* 1709, 8.

Ioh. Cph. WENDLERI Dissertatio de variis raritatis Librorum impressorum caussis, *Ienae*, 1711, 4.

Ioh. Geo. SCHELHORNII Dissertatio de Libris rarioribus, et variis raritatis eorum caussis.

v. in *Eiusd.* Amoenitat. Litterar. Tomo II, p. 321-436.

Ioach. Ern. BERGERI Diatribe de Libris rarioribus, horumque Notis diagnosticis, *Berol.* 1726, 4.

—— Eadem. Accedit Mantissae loco Scriptorum Marchiae Brandenburgicae breuis Delineatio. Editio secunda, priore auctior, *Ibidem*, 1729, 4.

Theod. CRVSII *Anmerckung von raren und selten zu habenden Büchern.*

S. *in der Vergnügung müssiger Stunden*, Part. XV, Observ. I, p. 185-218.

Ioh. Mich. HEVSINGERI Commentatio de Librorum, ante vulgatum Typographiae vsum, raritate et pretio, scripta 1740.

v. in *Ioh. Gottl.* BIDERMANNI Select. Scholast. Vol. I, Fascic. I, p. 15-40.

§. V.

INDICES ET RECENSIONES LIBRORVM RARIORVM.

Catalogus Centuriae Librorum rarissimorum manuscriptorum et partim impressorum Arabicorum, Persicorum, Turcicorum, Graecorum, Latinorum etc. qua Anno CIƆIƆCCV Bibliothecam publicam Academiae Vpsaliensis auxit et exornavit Vir Illustr. et Generosiss. *Ioh. Gabr.* SPARVENFELDIVS S. R. Maiestati a ceremoniis Legatorum publicis primarius, *Vps.* typis *Ioh. Henr. Werneri*, 1706, 4.

Ecloga, siue Catalogus Librorum tum MStorum, tum Impressorum, Hispanici praesertim Idiomatis, quibus Regiam Bibliothecam Stockholmensem adauxit Vir Illustr. *Ioh. Gabr.* SPARFWENFELD etc. Recensuit *Gustav.* PERINGER LILIEBLAD, Regius Bibliothecarius, *Ibid.* 1706, 4.

Noua Librorum rariorum Conlectio, qui vel integri inseruntur, vel adcurate recensentur. Fasciculus I-V, (Editore *Hieron.*

Hieron. Augustino GROSCHVFFIO) *Halae Magdeb. in offic. Rengeriana*, *1709-1716*, *8*.

Noua variorum Scriptorum Conlectio, tam editorum, quam ineditorum, rariorum etiam et recens elaboratorum, quae omnia integra dantur, Fasciculus I-III, *Halae Magd. in offic. Rengeriana*, *1716-1717*, *8*.

Ioh. Adam GENSELS *Brief von einigen raren Atheistischen Büchern.*

S. im neuen Bücher-Saal, XVII Oeffnung, Num. II, p. 321-325.

Ioh. Chr. KOCHII *Verzeichniss einiger rarer Cabalistischen Schrifften.*

v. in *Eius* Obseruatt. Miscell. P. XX, Num. II, p. 668-671.

S. S. *Verzeichniss einiger rarer Bücher, I. und II. Stück*, Frf. und Leipzig, *bey Ioh. Conr. Peetz*, *1723*, *8*.

Nic. HAYM *Notizia de' Libri rari nella Lingua Italiana divisa in quattro Parti principali, cioè, Istoria, Poësia, Prose, Arti e Scienze. Aggiuntovi tutto il Libro dell' Eloquenza Italiana di Mons.* Giusto FONTANINI, *con il suo Raggionamento intorno la detta materia*, in Londra, *per Giacob Tonson e Giov. Watts*, *1726*, *8. maj.*

— *Il medesimo Libro*, in Venezia, *presso Angiolo Geremia*, *1728*, *4*.

* Haec Editio Londinensi ideo praestat, quod Editor et typographus Ieremias et Supplementa et pretia librorum adiecit.

— *Il Libro medesimo. In questa seconda Editione aggiuntovi altri Autori moderni, e vi sono posti li prezzi*, in Venezia *et* in Milano, *per Mich. Ant. Panza*, *1741*, *4*.

Theophili SINCERI *Nachrichten von lauter alten und raren Büchern*, *I-VI. Stück*, Frf. und Leipzig, *1731-1732*, *8. maj.*

— *Neue Sammlung von lauter alten und raren Büchern*, I-VI. Stück, *Frf. und Leipzig*, *bey Ioh. Stein*, *1733-1734*, *8. maj.*

— Bibliotheca historico-critica Librorum Opusculorumque variorum et rariorum. *Oder* Analecta Litteraria *von lauter alten und raren Büchern* und *Schrifften*, Nürnb. *bey Felseckers Erben*, *1736*, *8*.

Ioh. Ludolphi BVNEMANNI Catalogus Librorum rarissimorum, *Mindae*, *1732*, *8*.

Ioh. VOGT Catalogus historico-criticus Librorum rariorum, siue ad Scripta huius argumenti Spicilegium, Index et Accessiones, *Hamb. ap. Ioh. Cph. Kisnerum*, *1732*, *8*.

— Idem. Editio noua priori vel quadruplex auctior, et tam ex propriis *eiusdem Auctoris* Adnotationibus suppleta, quam plurimis aliorum doctissimorum virorum Obseruationibus insigniter locupletata, accurante *Iano* LIBRARIO, *Hamb. sumt. Christ. Heroldi*, *1738*, *8*.

— Idem, curis tertiis recognitus, et copiosa accessione ex Symbolis et collatione Bibliophilorum per Germaniam doctissimorum adauctus, *Hamb. sumt. Christ. Heroldi*, *1848*, *8*.

Augusti BEYERI Memoriae historico-criticae Librorum rariorum. Accedunt *Euangeli Cosmopolitani* Notae ad *Ioh. Burch.* MENCKENII de Charletaneria Eruditorum Declamationes, *Dresdae et Lipsiae*, *ap. Frid. Hekel*, *1734*, *8*.

Thesaurus Bibliothecalis, seu Bibliotheca Bibliothecarum, *oder Versuch einer nach und nach vollständigen Bibliothec, von alten und neuen auserlesenen Büchern etc.* Volum. I, *Frf. et Lips. 1738*, II, *Norib. 1738*, III et IV, *Ibid. 1739*, 4.

Ouvrages et Auteurs peu connus.

v. *dans les Singularitez historiques et litteraires de* Iean LIRON, a Paris, 1739, 8. Tom. III, p. 468-484.

Dan. GERDESII Florilegium historico-criticum Librorum rariorum, cui multa simul scitu iucunda interspergantur, Historiam

ſtoriam omnem litterariam et cum primis Reformationis Eccleſiaſticam illuſtrantia, *Groningae*, *ap. Haion. Spandaw*, *1740*, *8.*

* inſertum eſt Miſcellaneis Groning. Tom. II, Faſc. IV, p. 643. Tom. III. Faſc. I, p. 65.

— Idem. Editio II, auctior longe et emendatior, *Groningae et Bremae*, *ap. Haj. Spandaw. et G. W. Rump*, *1747*, *8.*

Ferd. STOSCHII Appendicula ad *Dan.* GERDESII et *Ioh.* VOGTII, illius Florilegium, et huius Catalogum Librorum rariorum, potiſſimum quosdam ab iis omiſſos recenſens, *Lingae*, *exc. I. A. F. Korff*, *1747*, *8.*

Bibliotheca ſelectiſſima, ſiue Catalogus Librorum in omni Scientiarum genere rariſſimorum, quos collegit et venum exponit *Sam.* ENGEL, in Republica Helvetico-Bernenſi Bibliothecarius primarius, qui et huncce Catalogum ordine Alphabetico concinnauit, ſimul ac Notis criticis perpetuis illuſtrauit, *Bernae*, *typis Franc. Sam. Fatſcherin*, *1743*, *8.*

Spicilegium Librorum rariorum, tum in Catalogo a *Sam.* ENGEL, nuper euulgato, omiſſorum, tum etiam eorum, quibus illa Collectio vſque adhuc aucta fuit, *Ibidem*, *8.*

* Tota haec Bibliotheca 1744 BVNAVIANAE iure emtionis acquiſita et inſerta eſt.

Theophili SINCERI Librorum non niſi veterum, rariorumque proximis ab Inventione Typographiae annis vſque ad Ann. 1682, in quauis Facultate et Lingua editorum Notitia hiſtorico-critica, Vol. I, ad Ann. 1747, *Norib. apud Felſeckeros*, *1748*, *4.*

§. VI.

RECENSIONES LIBRORVM QVORVNDAM RARIORVM SINGVLARIVM.

Bern. de la MONNOYE *Lettre ſur le prétendu Livre des trois Impoſteurs.*

v. Tom. IV, p. 374 *du* MENAGIANA.

I. L. R. L. *Réponſe a la Diſſertation de* M. de la MONNOYE *ſur le Traité de tribus Impoſtoribus.*

v. *a la fin du Tome IV du* Menagiana, *et in* I. G. KRAVSII *Vmſtaendl. Bücher Hiſtorie, P. II. p. 28. et par extrait dans les Memoires de Litterature*, *T. I*, *p. 376.*

Reponſe de M. de la MONNOYE *a la brôchure précedente.*

v. *dans les Memoir. de Litterat. de* M. de SALLENGRE, T. I, p. 386, ſeqq.

Ioh. Gottl. KRAVSE *Neuſte Nachricht von dem Buche de tribus Impoſtoribus.*

v. *in* Eiusd. *Bücher-Hiſtorie*, *P. II*, *pag. 28*, *ſeqq.*

Ioh. Henr. a SEELEN Recenſio *Mich.* SERVETI Librorum rariſſimorum de Trinitate.

v. in *Eiusd.* Selectis Litterar. *Lub. 1726*, *8*, *pag. 52-76.*

— Notitia plenior Bibliothecae Hiſpanicae *Nic.* ANTONII.

v. in *Eiusd.* Select. Litterar. p. 1-51.

Ioh. Bened. SCHEIBENS *Nachricht von des* Nic. ANTONII Bibliotheca Hiſpana.

v. *in* Eiusd. *Freymüthigen Gedancken*, *Part. I*, *pag. 90-92. Franckenthal*, *1737*, *8.*

Ioh. Henr. a SEELEN Ecloga de *Hippolyti* MARRACCII longe rariſſima Bibliotheca Mariana.

v. in *Eiusd.* Select. Litterar. p. 354-397.

— Obſeruatio de *Caſp.* AMMANI rariſſimo Pſalterio.

v. in *Eiusd.* Selectis Litterar. p. 732-747.

—— Notitia *Ioh.* MALDERI Anti-Synodicorum, f. Adimaduerfionum in Decreta conuentus Dordraceni.
v. in *Eiusd.* Select. Litterar. p. 759-798.

Iac. BRVCKERI Notitia rariffimae Verfionis Germanicae Libri Pfalmorum ab *Ottmaro* NACHTIGALLO, f. LVSCINIO, confectae.
v. in SCHELHORNII Amoenitat. Litterar. Tom. VI, p. 455. et emendatior in *Iac.* BRVCKERI Mifcell. Hiftor. philofoph. et Litterar., p. 302.

Ioh. Geo. SCHELHORNII de *Eiusdem* LVSCINII Latina Pfalterii verfione aeque rara Commentatiuncula.
v. in SCHELHORNII Amoenit. Litterar. T. VI, p. 478, et T. X, p. 1242.

Ioh. Geo. SCHELHORNII Hiftoria operis raro obuii, quod *Reginaldus* POLVS aduerfus Henricum VIII, Angliae Regem, pro vnitatis ecclefiaft. defenfione olim confcripfit.
v. in *Eiusd.* Amoenitat. Hift. Ecclefiaft. T. I, p. 1, feq.

Agellii TRANQVILLI, i. e. *Geo. Frid.* THRYLLITII Epiftola de Clauiculis SALOMONIS.
v. in Noua Libror. Collectione, Fafcic. IV, p. 759. *Halae*, 1715, 8.

Ioh. Dav. KOELERI Difquifitio de inclyto libro *Theuerdanck.* Editio noua et auctior, *Altd.* 1719, 4.

Ioh. Gerb. PAGENDARM de Codice Iudaeorum Olsnenfium Ebraeo ex parte adhuc fuperftite Differtatio, *Ienae*, 1730, 4.

Guft. Geo. ZELTNERS *Nachricht von der alten und höchft raren teutfchen Wormfer Bibel*, Altdorff, 1734, 4.

Hadr. PONTII Epiftola ad Amicum, qua Hiftoriam libri rarioris exponit, qui infcribitur: Ven. *Agnetis* BLANNBECKIN Vita et Reuelationes etc. editi a *Bern.* PEZ. Additae funt R. P. PEZII et Ill. GARELLII, Bibliothecarii Caefar. de hoc Libro Epiftolae, *Frf. et Lipf.* 1735, 8.

Ioh. Bened. SCHEIBENS *Nachricht und Vrtheil von des* Vittorio SIRI Mercurio, *und* Memorie recondite.
S. *in* deffelben *Freymüthigen Gedanken aus der Hiftorie, Critic und Litteratur*, P. I, p. 76-80. *Franckenthal an der Werra*, 1737, 8.

—— *Anmerckung von des Iefuiten* MARIANA *feltner Schrifft:* Del Governo della Compania de Iefus.
S. *in* Eiusd. *Freymüthigen Gedancken*, P. II, p. 54-59.

—— *Anmerckung von* Ioh. Mich. BRVTI Hiftoria Florentina.
v. ibid. p. 71-75.

—— *Nachricht von dem fo feltnen, als gelehrten, Buche des* Gabr. NAVDAEI, *fo gemeiniglich unter dem Titul:* le Mafcurat *angezogen wird.*
S. *in* Eiusd. *Freymüthigen Gedancken*, Part. II, p. 91-95.

—— *Anmerckung von einer feltnen Schrifft* Iac. ZABARELLAE etc. Gli Aronzii etc. *in Padova*, 1655, 4.
S. *in* Eiusd. *Freymüthigen Gedancken*, P. II, p. 135-138.

—— *Anmerckung von einer feltnen und wichtigen Schrifft* Ioh. Ludewigii von WOLZOG: *Chriftliche Vnterweifung* etc. 1684, 4.
S. *in* Eiusd. *Freymüthigen Gedancken*, P. II, p. 196-201.

—— *Anmerckung von dem gefaehrlichen, aber höchftfeltnen Buche, fo* Concordia rationis et fidei *betitult ift.*
S. *in* Eiusd. *Fortfetzung derer Freymüthigen Gedancken*, 1741, 8. p. 135-145.

I. B. (i. e. *Iac.* BRVCKERI) Notitia Libri longe rariffimi, pauciffimifque vifi, *Phil.* MELANCHTHONIS Hypotypofeon, Italico fermone editarum.
v. in Mifcellaneis Lipfienf. Nouis, Vol. I, Part. IV, p. 628-643. et in *Iac.* BRVCKERI

RI Miscellan. Histor. Philos. et Litterar. pag. 323-334.

Lettre à Mr. P . . . *sur un second Traité des Conformitez de St. François d'Assise avec le Sauveur.*

v. *dans la Bibliotheque Raisonnée, Tom. XXXII, p. 279-299.*

* Inscriptus est hic liber, qui exstat in Bibliotheca Geneuensi: Prodigium Naturae, et Gratiae Portentum, *Madrid, 1651, fol.* Auctor est *Petrus de* ALVA ASTORGA.

Ioh. ERICHSONS *umstaendliche Nachricht von dem raren Terserischen Catechismo, welcher durch Koenigl. Befehl verbothen worden.*

S. *in der Hamburgischen vermischten Bibliothec, Vol. I, Part. I, p. 169-172.*

Geo. Ludw. OEDERS *Nachricht vom ersten Evangelischen Catechismo.*

v. *ibid. Vol. II, Part. VI, p. 936, seqq.*

Frid. Chr. LESSERS *Nachricht von einer sehr raren Bibel.*

S. *in der Hamburgischen vermischten Bibliothec, Vol. III, p. 370-376.*

—— *Nachricht von dem sehr raren Turnir-Buche* Geo. RVXNERS.

v. *ibidem, pag. 377-385.*

—— *Nachricht von denen sehr raren Lateinischen Brieffen des* Valentis ACIDALII.

v. *ibid. pag. 385-388.*

Editorum Bibliothecae mixtae Hamburgensis Obseruatio de Libro rarissimo: *Nic.* VERNVLAEI Institutionibus oeconomicis, *Louanii, 1649, fol. editis.*

v. *ibidem, pag. 454-461.*

Eliae Casp. RICHARDS *Nachricht von dem raren und vortrefflichen Wercke des* PARTHENIVS de Imitatione Poëtica, *Venetiis, 1565, 4.*

S. *in Braunschweigischen Anzeigen An. 1745, im 50sten Stück, p. 809. An. 1746, im 5ten St. p. 85.*

I. WARENDORFFS *Nachricht von* RHONAEI Idea reformandi Antichristi.

S. *in der Berlinischen Bibliothec, Vol. I. Part. VI, p. 775-784.* conf. *et Vol. II, Part. IV, p. 458.*

I. H. G. *Nachricht von* Pauli SARPII *raren Brieffen.*

S. *in der Berlinischen Bibliothec, Vol. II, Part. IV, pag. 458-477.*

(*) De iis Libris raris, qui sub initiis Typographiae excusi sunt, vid. infra, Lib. III, Cap. II, Sect. XI.

§. VII.

DE LIBRORVM FATIS VARIIS.

Gottlob THIEME Commentatio epistolica, qua aliquot librorum fata recenset, *Witteb. 1731, 4.*

Ioh. Chr. KLOTZ Disputatio de Libris Auctoribus suis fatalibus, *Vitemb. 1728, 4.*

Geo. Henr. GOETZE *Todten-Bibliothec,* Rudolstadt, *1704, 4.*

—— *Der Todten-Bibliothec dritte Oeffnung,* Lübeck, *1707, 4.*

—— *Krancken-Bibliothec,* Rudolstadt, *1705, 4.*

Ioh. Andr. SCHMIDII Dissertatio de Libris et Epistolis, coelo et inferno delatis, *Helmst. 1725, 4.*

Ioh. Henr. STVSS Commentatio de Natalitiis Librorum, speciatim Editionum et Versionum Codicis Sacri, *Gothae, 1742, 4.*

CAPVT IV.

DE HISTORIA ERVDITORVM EORVMQVE VITIS SCRIPTORES GENERALES.

(*) Cum hoc Capite conferendum etiam est Capitis praecedentis III Sect. III, §. 1, vbi indicantur Bibliothecae Vniuersales, secundum nomina Auctorum, ordine alphabet. dispositae.

SECTIO I.

DE RATIONE SCRIBENDI VITAS VIRORVM ILLVSTRIVM, EARVM VSV ET PRAECIPVIS SCRIPTORIBVS.

Sigism. Iac. APINI *Send-Schreiben, darinnen ein kurtzer Entwurff enthalten, wie die Historia Virorum Eruditorum koenne befoerdert werden*, Nürnberg und Altdorff, 1722, 4.

Giovannartico, Conte di PORCIA, *Progetto ai Letterati d' Italia per scrivere le loro vite.*

v. *nella Raccolta d' Opuscoli scientifici e filologici*, Venez. 1728, 12. *Tom. I, pag.* 127-143.

*Auctor, dum Italiae Eruditos ad proprias describendas Vitas inuitat et hortatur, rationem simul easdem scribendi, vt prosint lectoribus, exponit.

Charles Irenée de CASTEL de SAINT-PIERRE *Observations pour diriger ceux, qui ecrivent la Vie des Hommes illustres.*

v. *dans ses Ouvrages de Politique*, à Roterd. 1733, 12. *Tom. IV, p.* 196-214.

Ant. Maria SALVINI *Discorso sopra lo scrivere Vite d' Vomini illustri.*

v. *nelli Discorsi Academici del* medesimo, *Venez.* 1735, 4. *Tom. I, p.* 231-233.

Mart. Henr. OTTONIS Praefatio de officio biographi.

Praemissa est Semestri IV Pieridum, f. Elaborationum Societat. Latinae Halens. *Halae*, 1738, 8.

Ioh. Iac. MOSERI *Vorrede von demjenigen, was bey einer nützlichen Lebens-Beschreibung, besonders eines Theologi, zu beobachten noethig ist.*

Ist Ioh. Iacob MOSERS *Beytrage zu einem Lexico Lutherisch- und Reformirter Theologorum praemittiret*, Züllichau, 1740, 4.

Chr. Frid. Geo. MEISTER Dissertatio epistolica de vtilitate, virtutibus et naeuis Historiae Litterariae biographicae, *Gottingae*, 1742, 4.

Zufaellige Gedancken von Verbesserung der Lebens-Beschreibungen gelehrter Maenner.

S. *in denen Erlangischen gelehrten Anmerckungen und Nachrichten auf das Jahr* 1746, *im LXVII Stück, p.* 537-540.

* * *

Index eorum, qui Elogia condidere, ac de Scriptoribus diuersis tractarunt.

Accessit *Iac. Phil.* TOMASINI Parnasso Euganeo, *Patauii*, 1647, 4. p. 37-46.

Phil. LABBEI Bibliotheca Bibliothecarum, *Rothom.* 1672, 8. et *Lips.* 1682, 12.

Titulum integrum vide supra, Cap. III, Sect. II.

Ant. TEISSERII Catalogus Auctorum, qui Librorum Catalogos, Indices, Bibliothecas, Virorum litteratorum Elogia et Vitas etc. ediderunt.

Vide supra, Cap. III, Sect. II.

Ioh.

Ioh. ROSENBERG Programma de Scriptoribus Vitarum, eorumque requisitis, *Budissae*, 1697, 4.

Ioh. Cph. WINCKLERI Tabula biographica, notitiam praestantissimorum virorum armis litterisque inclutorum repraesentans.

Adiecta est *Car.* ARNDII Systemati Litterario, *Rost. et Lips.* 1714, 4. p. 91, seqq. agit de Vitar. Scriptoribus et Collectionibus.

Godofr. WAGNERI Dissertatio de Scriptoribus, qui de sua ipsi Vita exposuerunt, *Vitemb.* 1716, 4.

Theod. CRVSII *Anmerckung von Gelehrten, so sich ihren Lebens-Lauff selbst aufgesetzt.*

v. *in* Eiusdem *Vergnügung müssiger Stunden, im XI Theil, pag.* 1-71. Leipzig, 1717, 8.

Ioh. Gottl. OLEARII Dissertatio de Biographis antiquorum ICtorum, *Regiom.* 1714 habita, et recusa *Vitemb.* 1735, 4.

—— Eadem Dissertatio, cum Notis *Gottlob Aug.* IENICHEN.

Praemissa est Supplementis et Emendationibus ad Bibliothecam Iuridicam Lipenio-Ienichianam, *Lips.* 1742, *fol.*

Pauli Phil. WOLFFHARDTI Schediasma de modis adquirendi Notitiam ICtorum. Accedunt Programmata tria, *Rintelii, ap. Nic. Striederum*, 1746, 8.

Frid. ROTH-SCHOLTZII *Beytrag zur Historie derer Gelehrten, III Theile*, Nürnb. und Altd. I und II Theil, 1725, III Theil, 1726, 8.

(*) Est Catalogus et Recensio Iconum Eruditorum, cum ab ipso ROTHSCHOLTZIO, tum ab *aliis*, editorum.

SECTIO II.

COLLECTIONES VITARVM, ELOGIORVM, ICONVM GENERALES.

Raph. (MAPHAEI,) *Volaterrani*, Anthropologia, s. Recensio nominum propriorum virorum clarorum, omnium temporum, linguarum et gentium.

Constituit *Eiusdem* Commentarior. Vrbanor. Tomum II, s. Libr. XIII - XXII.

Pauli IOVII Elogia, veris clarorum Virorum imaginibus apposita, quae in Musaeo *Iouiano* Comi spectantur. Addita in calce operis Adriani Pont. Vita, *Venetiis, ap. Mich. Tramezinum*, 1546, *fol.*

—— Elogia doctorum Virorum, ab Auorum memoria publicatis ingenii monumentis illustrium. Adiecta sunt noua *Ioh.* LATOMI in singulos Epigrammata, et illustrium aliquot Poëtarum alia, *Antv. ap. Ioh. Bellerum*, 1557, 8.

—— Elogia Virorum litteris illustrium, etc. ex *eiusdem* Musaeo ad viuum expressis imaginibus exornata, *Bas. opera Petri Pernae*, 1577, *fol. cum fig.*

Guil. ROVILLII Promtuarium Iconum insigniorum a seculo hominum, subiectis eorum vitis per compendium, ex probatissimis Auctoribus desumtis, Partes II, *Lugd. ap. Guil. Rouillium*, 1553, 4. *cum figuris ligno incisis.*

—— Idem Liber. Editio secunda, illustrium virorum, qui a prima successerunt, imaginibus aucta atque locupletata, Pars I, *Lugd. ap. Gul. Rouillium*, 1581, 4. *c. fig. ligno incisis.*

Insignium aliquot Virorum Icones, *Lugd. ap. Ioh. Tornaesium*, 1559, 8. *c. fig. ligno incisis.*

Ios. a PINV Eteostichorum Liber. *Eiusdem* Aenig-

Aenigmatum de annis natalibus illustrium ac clarorum aliquot virorum Libellus, *Viteb. exc. Ioh. Lufft, 1565, 8.*

Achillis STATII illustrium Virorum, vt exstant in vrbe, expressi vultus, *Romae, formis Ant. Lafrerii, 1569, fol.*

Virorum doctorum de Disciplinis bene merentium Effigies XLIIII, a *Phil.* GALLAEO aeri incisae, *Antv. 1572, fol. min.*

Ieronimo RVSCELLI *Indice degl' Vomini illustri*, in Venetia, *appresso Comin da Trino, 1572, 4.*

Theod. BEZAE Icones, s. verae Imagines virorum doctrina simul et pietate illustrium, etc. additis eorundem Vitae et operae descriptionibus, quibus adiectae sunt nonnullae picturae, quas emblemata vocant, *Geneuae, ap. Ioh. Laonium, 1580, 4.*

Illustrium Philosophorum et Sapientum Effigies ab eorum Numismatibus extractae, *Venetiis, 1583, 4.*

Ioh. CROESELII Elogia, in duas diuisa partes, quarum prior iam inde a Constantino Magno, Imperatorum, Regum, Ducum, aliorumque insignium heroum etc. encomia complectitur: Posterior eos collaudat, qui eruditionis laude et publicatis litterarum monumentis, vel olim claruerunt, vel etiamnum clarescunt, *Ingolst. ex offic. Dav. Sartorii, 1584, 8.*

André THEVET *Histoire des plus illustres et sçavans Hommes de leurs siècles, tant de l'Europe, que de l'Asie, Afrique et Amerique. Avec leurs Portraits en Taille-douce, tirez sur les veritables originaux, divisé en VIII Tomes,* à Paris, *chez Franc. Mauger, 1671, 8. Voll. VIII.*

* Prima Editio prodiit 1584.

Imagines L doctorum Virorum, qui bene de studiis literarum meruere, cum singulorum Elogiis, nunc primum editae, et aeri incisae opera *Phil.* GALLAEI, *Antv. 1587, fol. min.*

Nic. REVSNERI Icones, siue Imagines Virorum litteris illustrium, quorum fide et doctrina religionis et bonarum litterarum studia, in Germania praesertim, in integrum sunt restituta. Additis eorundem Elogiis *diuersorum Auctorum.* Ex secunda recognitione, *Argent. curante Bernh. Iobino, 1590, 8.*

Prima Editio prodiit 1587.

—— Icones, siue Imagines viuae literis Cl. Virorum Italiae, Graeciae, Germaniae, Galliae, Angliae, Vngariae, cum Elogiis variis, *Bas. ap. Conr. Valdkirch, 1589, 8.*

Antoine du VERDIER *Prosopographie, ou Description des Hommes illustres et autres renommez, divisée en trois Tomes, discourant amplement de leurs vies, actes, dits et faits memorables, suivant l'ordre des Monarchies, avec une ample Chronique de ce qui s'est passé en toutes les parties du monde, depuis la creation d'iceluy jusques à present [l'an. 1589.] enrichie de figures et medailles,* à Lyon, *par Paul Frelon, 1603, fol. Voll. III.*

Prodiit primum *Lugduni, 1589.*

Iani Iac. BOISSARDI Icones diuersorum hominum fama et rebus gestis illustrium, *Metis Mediomatric. exc. Abr. Faber, 1591, 4.*

* Continet haec Collectio non tam Eruditorum, quam Heroum et Marte illustrium, vt et foeminarum aliquot principum, Icones. Huc tamen collocanda visa fuit, ne *Boissardianorum* Iconum series diuelleretur.

—— Icones quinquaginta Virorum illustrium, doctrina et eruditione praestantium, ad viuum effictae, cum eorum vitis descriptis. Omnia recens in aes artificiose incisa, et demum foras data per *Theod. de* BRY, *Frf. 1597, 4.*

—— Idem Liber, sub Titulo: Bibliotheca, siue Thesaurus virtutis et gloriae etc. Accesserunt clarissimorum aliquot Virorum

rum effigies et vitae nunc recens conscriptae, *Frf. sumt. Guil. Fitzeri*, 1628, 4.

* Continentur hic plane eadem, quae in praecedente Editione. Accesserunt tamen *Nic.* REVSNERI, *Henr.* PETREI, DVRNHOFERI, *Sam.* PVRCHAS, et *Ioh.* HVGONIS Vitae et Effigies.

—— Iconum Pars II, *Frf.* 1598, 4.

—— Eadem Pars II, *ibidem, apud Guil. Fitzerum*, 1630, 4.

* Haec Pars a praecedenti in hoc differt, quod Iconibus aliquot auctior, et dispositio Iconum, non eadem, quae in priori, sit.

—— Iconum Pars III, *Frf. ad Moenum, impensis heredum Theod. de Bry, typis Matth. Beckeri*, 1598, 4.

—— Iconum Pars IV, *ibidem, per eosdem*, 1599, 4.

—— Iconum Pars V, *Frf. impensis Guil. Fitzeri*, 1632, 4.

* Haec Pars tantum Imagines XX, sed nullas vitarum descriptiones, continet. Caeterum de toto hoc opere minus obuio conf. SCHELHORNII Amoenitat. Litterar. Tom. II, p. 107, et Obseruatt. Halens. Tom. II, Obs. II.

—— Bibliotheca Chalcographica, illustrium virtute atque eruditione in tota Europa clarissimorum Virorum, sculptore *Iano Theod. de* BRY, antehac cum vitis editorum et in quinque partes distributorum, nunc vero coniunctim, solis Iconibus et distichis singulorum subiiciendis exhibitorum, et ab eorum exitu continuatorum, *Frf. impensis Ioh. Ammonii*, 4.

Ioh. Iac. FRISII Bibliotheca Philosophorum classicorum Authorum chronologica, in qua veterum Philosophorum origo, successio, aetas et doctrina compendiosa, ab origine mundi vsque ad nostram aetatem proponitur, quibus accessit Patrum, Ecclesiae CHRISTI Doctorum, a temporibus Apostolorum, vsque ad tempora Scholasticorum ad annum vsque 1140, secundum eandem temporis seriem, Enumeratio, *Tiguri, typis Froschoueri*, 1592, 4.

—— Idem Liber.

Exst. in *Iani* GVALTERII, i. e. GRVTERI Chronico Chronicorum Ecclesiast. Lib. II, pag. 828, sqq. *Frf.* 1614, 8.

* Agit hic Liber non tantum de Philosophis, sed omnis generis Eruditis, antiquis et recentioribus, vsque ad An. 1540.

Illustrium Imagines ex antiquis marmoribus, numismatibus et gemmis expressae, quae extant Romae maior pars apud *Fuluium* VRSINVM. *Theod.* GALLAEVS delineabat Romae ex Archetypis, incidebat Antuerpiae, *Antv. ex offic. Plantiniana, sumt. Theodori Gallaei*, 1598, 4.

—— Eaedem Imagines. Editio altera, aliquot Imaginibus, et *Ioh.* FABRI ad singulas Commentario auctior atque illustrior, *Antv. ex offic. Plantiniana*, 1606, 4.

Icones Virorum nostra Patrumque memoria illustrium, quorum opera cum litterarum, studia, tum vera Religio fuit restaurata, ab *Henr.* HONDIO sculptae, aeneisque typis excusae, 1599, 4.

Iulii Caes. CAPACII illustrium mulierum et illustrium litteris Virorum Elogia, *Neapoli, ap. Ioh. Iac. Carlinum et Constantin. Vitalem*, 1608, 4.

Andr. CALAGII Natales illustrium Virorum, Foeminarum, Vrbium, Academiarum et Monasteriorum, *Frf. ad Viadr. typis Frid. Hartmanni*, 1609, 8.

Opus Chronographicum orbis vniuersi a mundi exordio vsque ad ann. 1611, continens Historiam, Icones et Elogia Pontificum etc. ac virorum illustrium, in duos Tomos diuisum. Prior Auctore *Petro* OPMEERO, posterior Auctore *Laur.* BEYERLINCK, *Antv. ex typogr. Hieron. Verdussii*, 1611, *fol.*

Valerii ANDREAE, *Dessèlii*, Imagines doctorum virorum e variis gentibus, Elogiis breui-

breuibus illustratae, *Antv. ap. Dav. Martinium*, *1611*, *12*.

(*Steph.* SOVCIET, S. I.) Diarium Eruditorum virorum memoriae consecratum, *Frf. in offic. Andr. Cambierii*, *1612*, *8*.

Casp. CVNRADI Prosopographiae melicae Millenarii III, in quibus Virorum doctrina et virtute clarissimorum vita ac fama singulis distichis delineatur, Millenar. I et II, *Frf. ap. Ant. Hummium*, *1615*, Millen. III, *Hanouiae, sumt. Conr. Eifridi*, *1621*, *8*.

Wolfg. KRVGERI Catalogus et Historologia mille virorum, gente et mente, arte et Marte, genio atque ingenio illustrium, Germanice, *Erfordii*, *Iac. Singe*, *1627*, *4*.

Iac. Phil. TOMASINI Illustrium virorum Elogia iconibus exornata, Tomus I, *Patauii, ap. Donatum Pasquardum*, *1630*, Tom. II, *ibidem, ex Typogr. Sebast. Sardi*, *1644*, 4. *Voll. II.*

Iac. GADDII Adlocutiones et Elogia exemplaria, Cabalistica, Oratoria, mixta, sepulcralia, *Florentiae, typis Petri Nestei*, *1636*, 4.

—— Elogia historica, tum soluta, cum vincta numeris oratione perscripta, et Notis illustrata, *Florentiae*, *typis nouis Amatoris Massae*, *1637*, 4.

—— Elogiographus, scilicet Elogia omnigena etc. *Florentiae*, *typis nouis Amatoris Massae*, *1638*, 4.

—— De Scriptoribus non ecclesiasticis etc. Tomi II, T. I, *Florentiae*, *1648*, T. II, *Lugd. 1649*, *fol.*

* Huius Operis titulum integrum vide supra, inter Scriptor. Iudicior. Cap. III, Sect. IV.

Marci Zuerii BOXHORNII Monumenta illustrium virorum et Elogia, *Amst. ap. Ioh. Ianssonium*, *1638*, *fol. cum. fig.*

—— Eadem. Editio noua, aucta antiquis monumentis in agro Traiectino repertis, *Traj. ad Rhen. sumt. Gisb. a Zyll*, *1671*, *fol. cum fig.*

Ioh. Papirii MASSONI Elogiorum Partes II, quarum prior, Imperatorum, Regum, Ducum, aliorumque insignium Heroum, superioribus et nostro Seculo virtute bellica maxime illustrium, Vitam complectitur; Posterior vitam eorum, qui amplissimarum dignitatum Titulis, vel eruditionis laude et publicatis litterarum monumentis claruerunt. Accessit ipsius *P.* MASSONI Vita Auctore *Iac. Aug.* THVANO. Omnia haec, vetera, et noua, e Musaeo *Ioh.* BALESDENS, *Paris. ap. Sebast. Huré et Fred. Leonard*, *1656*, *8*.

* Prima Editio prodiit, *Paris. 1638*, *8*.

Ioh. IMPERIALIS Musaeum Historicum et Physicum. In primo Illustrium litteris virorum imagines ad viuum expressae continentur, additis Elogiis, eorundem Vitas et mores notantibus; In secundo animorum imagines, siue Ingeniorum naturae, differentiae, causae ac signa physice perpenduntur, *Venetiis, ap. Iuntas*, *1640*, 4.

—— Museum historicum, quo illustrium litteris virorum Elogia, vitas et mores eorundem notantia, continentur.

Adiectum est *Leon.* ALLATII Apibus Vrbanis a *Ioh. Alb.* FABRICIO edit. *Hamb. 1711*, *8*.

Girolamo GHILINI *Teatro d' Huomini letterati*, in Milano, *per Gio. Batt. Cerri e Carlo Ferrandi*, *s. a.* *8*.

Lorenzo CRASSO *Elogii d' Huomini Letterati*, Parti II, *in Venetia*, *per Combi et la Noù*, *1666*, 4. *con fig.* *Voll. II.*

Giovan Angelo CANINI Iconografia, *cioè Disegni d' Imagini de' famosissimi Monarchi, Regi, Filosofi, Poëti ed Oratori dell' antichità, cauati da frammenti de' Marmi antichi, e di gioie, Medaglie d' argento, d' oro, e simili metalli, con le proue dell' istesso*

istesso autenticate da più classici Autori di quei medesimi Secoli. Data in luce con aggiunta di alcune Annotationi da Marc Ant. CANINI, *fratello dell' Autore*, Roma, *nella Stamp. d' Ignatio de Lazari*, *1669*, *fol.*

—— *Images des Héros et des grands Hommes de l' Antiquité, dessinées sur des Medailles, des Pierres antiques, et autres anciens monumens, gravées par* Bernard PICART, le Romain etc. *Avec les Observations de* Iean Ange *et* Marc Antoine CANINI, *données en Italien sur ces Images diverses Remarques du Traducteur, et le Texte original à côté de la Traduction*, Amst. *chez B. Picart, et J. F. Bernard*, *1731*, *4. maj.*

Guil. BATESII Vitae selectorum aliquot virorum, qui doctrina, dignitate, aut pietate inclaruere, *Londini*, *typis A. G. et I. P. 1681*, *4. maj.*

Isaac BVLLART *Academie des Sciences et des Arts, contenant les Vies et les Eloges historiques des Hommes illustres, qui ont excellé en ces Professions, depuis environ quatre Siecles parmi diverses Nations de l' Europe, avec leurs Portraits tirez sur des originaux au naturel, et plusieurs Inscriptions funèbres, exactement recueillies de leurs tombeaux*, *Tom. I, II*, à Bruxelles, *chez Franc. Foppens*, *1682*, *fol. Voll. II.*

Luigi CONTARINI *alcuni Huomini illustri nelle lettere sacre e profane.*

v. *Nel Giardino di* Luigi CONTARINI, Part. III, p. 101-142, *Venet. 1683*, *12.*

* Est Catalogus nominum clarorum Viror. ordine alphabetico dispositus, cum adnotatione temporis, quo floruere.

Pauli FREHERI Theatrum Virorum eruditione clarorum, in quo Vitae et Scripta Theologorum, Iure-consultorum, Medicorum et Philosophorum, tam in Germania superiore et inferiore, quam in aliis Europae regionibus, Graecia, Hispania, Italia, Gallia, Anglia, Polonia, Hungaria, Bohemia, Dania, et Suecia, a Seculis aliquot, ad haec vsque tempora, florentium, secundum annorum emortualium seriem, tanquam variis in Scenis repraesentantur, Tomi II, *Norib. typis hered. Andr. Knorzii*, *1688*, *fol. cum fig. Voll. II.*

Bibliotb. Bunav.

Ioh. Gothofr. ZEIDLERI Theatri Eruditorum, pictura, carmine, historia elaborandi Compendium, centum Imagunculas doctissimorum Virorum etc. exhibens, *Witenb. typis Matth. Henckelii*, *1690*, *8.*

Iac. GRONOVII Effigies Virorum ac Foeminarum illustrium, quibus in Graecis aut Latinis monumentis aliqua memoriae pars datur.

v. in GRONOVII Thesauro Antiquit. Graecar. Tom. I, II, III, *Lugd. Bat. 1697*, *1698*, *fol.*

Effigies Virorum ac Foeminarum illustrium, quibus in Graecis aut Latinis monumentis aliqua memoriae pars datur, et in quocunque orbis terrarum spatio, ob historiam, vel res gestas, vel inuenta, vel locis nomina data, ac doctrinam meruerunt cognosci; Ex antiquis marmoribus, saxis, numismatibus gemmisque expressae, secundum seriem temporis ac facultatis compositae, in IX Partibus, vel IV Voluminibus, distinctae, *Lugd. Bat. sumt. Petri van der Aa, sine anno, fol.*

* Harum Effigierum maxima Pars, teste Praefatione ad Lectorem, in Thesauro Antiquit. Graec. GRONOVII, cum eiusdem Descriptionibus reperitur. Hic solae figurae aeri incisae sine descriptione sistuntur.

Principum et illustrium quorundam Virorum, qui in Europa, alibique terrarum, qua fama, qua eruditione, celebres fuerunt, verae Imagines, *Lugd. Bat. ap. Petr. van der Aa, sine anno, fol.*

Imagines XLI Virorum celebrium in Politicis, Historicis etc. *à Leide, chez Pierre van der Aa, s. a. fol.*

XX Icones clarissimorum Medicorum, Philosophorum, liberales Artes profitentium, aliorumque, *à Leide, chez Pierre van der Aa, s. a. fol.*

XXV. Portraits des Hommes Celebres, ibidem, *fol.*

Adolphi CLARMVNDI (*Ioh. Cph.* RVDIGERI,) Vitae clarissimorum in re litteraria Virorum, Germanice scriptae, Partes XI, Tertia Editio, priori correctior, *Viteb. ap. Chr. Gottl. Ludwig, 1708, 8. Voll. II.*

* Prima Editio prodiit, *Viteb. 1703 - 1714.*

Amici (*Geo. Nic.* KRIEGK) ad Amicum Epistola de *Adolphi* CLARMVNDI, clarissimorum in re litteraria Virorum vitis et adiectis Iconibus in primis *Geo.* SCHVBARTI, *Ienae, ap. Ioh. Bielkium, 1704, 4.*

Adolphi CLARMVNDI Censura Epistolae praecedentis, *Viteb. in bibliopol. Ludouiciano, 1705, 4.*

Casp. BONIFACII, Epistola de vita et Scriptis *Adolphi* CLARMVNDI.

S. *in der neuen Bibliothec*, Part. VII, p. 563 - 580. Errores CLARMVNDI in suis Vitis aliisque Scriptis obuii, hic salsissime perstringuntur, additurque lepidum in eumdem Epitaphium. Latet hic sub *Casp.* BONIFACII nomine *Augustin. Henr.* GROSCHVPFFIVS.

Theod. CRVSII *Anmerckung von* Adolphi CLARMVNDI *Lebens-Beschreibungen.*

S. *in* Eiusd. *Vergnügung müssiger Stunden*, Leipz. 1713, 8. *Part. II*, p. 55 - 107.

Thomae SMITHI Vitae quorundam eruditissimorum et illustrium Virorum, *Londini, ap. Dav. Mortier, 1707, 4.*

Vitae selectae quorumdam eruditissimorum ac illustrium Virorum, vt et *Helenae* CORNARAE et *Cassandrae* FIDELIS, a clarissimis viris scriptae, et antehac separatim editae, denuo ob summam raritatem ac praestantiam recusae, ac in vnum volumen redactae [Collectore *Chr.* GRYPHIO,] *Vratisl. sumt. Chr. Bauchii, 1711, 8.*

Antonio BALDASSARRI *Compendioso Ristretto delle Vite di Personaggi alcuni illustri per la Scienzia, ed alteri celebri per Santità e Dottrina*, Foligno, *pel' Campitelli, 1711, 12.*

Dan. Frid. FOENMANNI *Lebens-Beschreibungen etlicher vortrefflich gelehrten Maenner in mancherley Wissenschafften*, Wittenb. *bey Chr. Gottl. Ludwig, 1714, 8.*

Gelehrten - Lexicon, darinne die Gelehrten aller Staende, so wohl maenn- als weiblichen Geschlechts, welche vom Anfang der Welt bis auf ietzige Zeit gelebet, und sich der gelehrten Welt bekannt gemacht, nach ihrer Geburth, Absterben, Schrifften, Leben und merckwürdigen Geschichten, aus denen glaubwürdigsten Scribenten, nach dem Entwurff D. Ioh. Burckh. MENCKENS, *in alphabetischer Ordnung beschrieben werden, in II Theile, die dritte Auflage, herausgegeben von* Chr. Gottl. IOECHER, Leipzig, *bey Ioh. Friedr. Gleditsch, 1733, 8. maj.*

* Prima Editio prodiit An. 1715.

Henr. Ioh. BYTEMEISTERI Specimen Supplementorum et emendationum Lexici Eruditorum Germanici, *sine mentione anni et loci, 4.*

J. G. TIEDEBOEHL *Verbesserungen des Leipziger Gelehrten-Lexici.*

S. *im Hamb. Bericht, 1735, p. 462.*

Einige Verbesserungen des Gelehrten-Lexici Leipzig, *1733, 8.*

S. *in der Critischen Bibliotheck, I Stück*, p. 90, Leipzig, 1748, 8.

Godofr.

Godofr. TILGNERI Epistola de opere Numismatico-litterario edendo, scripta 1716.

v. in Miscellan. Lipsiens. T. I, p. 340-366.

Ioh. Henr. *a* SEELEN Specimen Historiae Litterariae ex numis illustratae, scriptum 1721, cum fig.

v. inter *Eiusdem* Selecta Nummaria, *Rost. 1726, 8.* et *Lub. 1735, 8.*

Frid. ROTH-SCHOLTZII Icones Virorum omnium ordinum eruditione, omnique item genere et varietate Artium de Republica litteraria, et speciatim de Academiis et Gymnasiis totius pene Europae, ab aliquot Seculis ad nostra vsque tempora optime meritorum, Partes V, *Norimb. et Altd. ap. hered. Ioh. Dan. Tauberi,* P. I, II, III, *1725.* P. IV et V, *1728, fol.*

Iean Pierre NICERON *Memoires pour servir à l'Histoire des Hommes illustres dans la Republique des Lettres, avec un Catalogue raisonné de leurs ouvrages, Tomes XLIII,* à Paris, *chez Briasson, 1727-1748, 12. Voll. XLIII.*

Levensbeschryving van beroemde en geleerde Mannen, met hedendaagsche Sterfgevallen en andere Nieuwigheden, I-VI Deel, Amst. *by Adr. Wor,* P. I et II, *1730,* P. III et IV, *1731.* P. V, *1732.* P. VI, *1733, 8. maj. cum fig. aen. Voll. VI.*

Ioh. Gerh. MEVSCHENII Vitae summorum dignitate et eruditione Virorum, ex rarissimis monumentis literato orbi restitutae, Tomi IV, *Cob. ap. Ioh. Geo. Steinmarckium,* T. I, *1735.* T. II, *1736.* T. III, *1738.* T. IV, *1741, 4. Voll. IV.*

Frid. Chr. LESSERS *besondere Müntzen, welche so wohl auf gelehrte Gesellschafften, nemlich Universitaeten, Societaeten, Seminaria und Gymnasia, als auch auf gelehrte Leute, nemlich Theologos, Iure-Consultos, Medicos und Philosophos, sonderlich auf* D. Mart. LVTHERN, *nach* IVNCKERS *herausgegebnen güldenen und silbernen Ehren-Gedaechtniss desselben, gepraeget worden,* Franckf. und Leipz. *bey Mich. Blochberger, 1739, 8. m. K.*

SECTIO III.

VITAE AVCTORVM VETERVM GRAECORVM

* Illos tantum Scriptores hic indicare animus est, qui de Auctoribus classicis, Graecis aeque, ac Latinis, in genere egerunt; Qui vero in specie de Philosophis, Historicis, Poëtis etc. exposuere, infra, Lib. III, inter Scriptor. de Histor. Scientiar. quaerendi sunt.

PLVTARCHI Vitae illustrium Virorum, Graeci nominis et Latini.

Editiones vide supra, Part. I, Lib. II, inter Auctor. Graec. Antiqu.

HESYCHII, *Milesii,* de Viris doctrina claris Liber.

v. supra, Part. I, Lib. II, inter Auctor. Graec. antiqv.

Constantini LASCARIS de Scriptoribus Graecis, patria Calabris et Siculis.

v. in FABRICII Biblioth. Gr. T. XIV, p. 22-35.

Sommaires des Vies des Hommes illustres Grecs et Romains, recherchées dans PLVTARQVE *et autres graves Autheurs, revuës et augmentées du Sommaire des Dames illustres,* à Rouen, *chez Claude le Villain, 1617, 12.*

Ioh. MEVRSII Bibliothecae Graecae Libri III, ex chirographo *Auctoris* nunc primum editi.

v. in GRONOVII Thesauro Antiquit. Graec. Tom. X, p. 1180, seqq.

—— Bibliotheca Attica, siue de antiquis Atticae Scriptoribus, eorumque Operibus Libri IX, ex *auctoris* chirographo nunc primum editi.

v. *ibidem*, p. 1393, seqq.

Ioh. Henr. BOECLERI de Scriptoribus Graecis et Latinis, ab HOMERO, ad initium Seculi post CHRIST. nat. XVI, Commentatio.

v. in GRONOVII Thesauro Antiquitat. Graecar. Tom. X, p. 925, seqq.

Entretiens sur les anciens Auteurs [Grecs et Latins] contenant en abregé leur Vie et le Jugement de leurs Ouvrages, avec plusieurs Extraits de leurs Ecrits, par Mr. * * * à Paris, *chez Guillaume de Luines, 1696, 8.*

Pauli VINDINGII Ver Graecum, s. Dissertatio I, de variis Linguae Graecae Scriptoribus, *Hafn. litteris Ioh. Phil. Bockenhoffer, 1693, 4.*

—— Aestas Graeca, s. Dissertatio II, de variis Linguae Graecae Scriptoribus, *ibid. 1699, 4.*

—— Autumnus Graecus, s. Dissertatio III, de eodem argumento, *ibid. 1705, 4.*

Car. ARNDII Schediasmata Bibliothecae Graecae difficilioris, seu Notitiae historico-litterariae veterum Auctorum Graecorum etc. *Rost. 1702, 4.*

Laur. LVNDII Compendium Bibliothecae Graecae, ex praelectionibus Vindingianis compositum, *Hafn. litteris Viduae Ioh. Phil. Bockenhoffer, 1704. 8.*

Ioh. Alb. FABRICII Bibliotheca Graeca, siue Notitia Scriptorum Graecorum, quorumcunque monumenta integra, aut Fragmenta edita exstant; tum plerorumque e MSS. ac deperditis. Editio tertia, ab *Auctore* recognita, et plurimis locis aucta, *Hamb. ap. Chr. Liebezeit et Theod. Chr. Felginer*, Tom. I, *1718.* II, *1716.* III, *1717.* IV, *1711.* V, *1712.* VI, *1714.* VII, *1715.* VIII, *1717.* IX, *1719.* X, *1721.* XI, *1722.* XII, *1724.* XIII, *1726.* XIV, *1728. 4. Voll. XIV.*

Benj. HEDRICH Notitia Auctorum antiqua et media, *oder Leben, Schrifften, Editiones und Censuren der Biblischen, und entweder noch ganz, oder auch nur in considerablen Fragmentis, vorhandenen führnehmsten Griechischen und Lateinischen Kirchen-Scholastischen und Profan-Scribenten, so vom Anfange, bis auf die Instauration derer Studiorum im Occidente, gelebet*, Wittenb. *bey Gottfr. Zimmermann, 1714, 8.*

Ioh. Gottfr. HAVPTMANNI de Scriptoribus Atticis Dissertatio, *Lips. 1739, 4.*

Biographia Classica: *The Lives and Characters of all the Classic Authors, the Grecian and Roman Poëts, Historians, Orators and Biographers, with an historical and critical Account of them and their Writings, illustrating their several Excellencies, and shewing their Defects, from the judgment and remarks of the most celebrated Critics, both ancient and modern, in two Volumes*, London, *print for D. Browne, 1740, 8. Voll. II.*

Ioh. Gothofr. WINTZERI Specimen Obseruationum historico-litterariarum de orationis Graecae et Latinae solutae antiquitate, iisque, qui primi omnium eius habentur Auctores, CADMO *Milesio*, PHERECYDE *Syro*, HECATAEO *Milesio*, APPIO CLAVDIO, *Ienae, 1740, 4.*

SECTIO

SECTIO IV.

VITAE AVCTORVM VETERVM LATINORVM.

PLVTARCHI Vitae Virorum illuſtrium, Graeci nominis et Latini.
v. in Sect. praecedente.

Ioh. BRANTII Elogia *Ciceroniana* Romanorum domi militiaeque illuſtrium, annis amplius ſeptingentis ab vrbe condita vſque ad Auguſti imperium, *Antv. ex Typogr. Hieron. Verduſſen*, *1612*, *4*.

Sommaires des Vies des Hommes illuſtres Grecs et Romains etc. à Rouen, *1617*, *12*.
v. in Sect. praecedente.

Henr. Iul. SCHEVRL Statua Mercurii ad optimos quosque Scriptores Latinos, cui addita BASILII *M.* Homilia ad Adoleſcentes, quomodo e Graecis Auctoribus vtilitas capienda ſit, *Helmaeſt. ap. Ierem. Rixnerum*, *1637*, *8*.

Ioh. Papirii MASSONI Elogia ciuium Romanorum ex CICERONE collecta, recenſita ac rerum Latinitatisque Indice aucta a *Geo. Nic.* KRIEGK, *North. typis Coelerianis*, *1711*, *8*.

Ioh. Henr. BOECLER de Scriptoribus Graecis et Latinis.
v. in Sect. praecedente.

Olai BORRICHII Conſpectus praeſtantiorum Scriptorum Latinae Linguae Editio IV, *Hafn. ap. Ioh. Iuſt. Erytropilum*, *1698*, *4*.

—— Idem Liber. Editio noua auctior, *Havn. ex Typogr. Reg. 1705*, *8*.

Entretiens ſur les anciens Auteurs Grecs et Latins, à Paris, *1696*, *8*.
v. in Sect. praecedente.

Ioh. Alb. FABRICII Bibliotheca Latina, ſiue Notitia Auctorum veterum Latinorum, quorumcunque Scripta ad nos peruenerunt, diſtributa in Libros IV, quintae huic Editioni, ab *Auctore* emendatae, accedit Volumen alterum et tertium, Supplementi loco ſeparatim excuſum, *Hamb. ap. Viduam Benj. Schilleri et Ioh. Chr. Kiſnerum*, Vol. I et II, *1721*, Vol. III, *1722*, *8*.
Prodiit primum, 1697.

Notitia Auctorum veterum, aureae praeſertim et argenteae aetatis, vbi de rebus eorundem, Scriptis, dictione ac editionibus diſſeritur, *Ienae, ap. Ern. Claud. Bailliar*, *1710*, *8*.
[Auctore *Mich.* RICHEY, vid. Catal. Bibliothec. Menckenianae, p. 58.]

Nachrichten und Vrtheile von denen Lateiniſchen Auctoribus claſſicis und ihren noch vorhandenen Schrifften, Halle, *in der Rengeriſchen Buchhandl. 1713*, *12*.

Benj. HEDERICH Notitia Auctorum antiqua et media, *Viteb. 1714*, *8*.
v. in Sect. praecedente.

Chr. FALSTERI Memoriae obſcurae clariſſimorum quorundam ingeniorum et monumentorum apud veteres Romanos, ex latebris ſuis erutae et renouatae.
Acceſſerunt *Eiusdem* Quaeſtionibus Romanis, *Lipſ. et Flensb. 1718*, *8*.

Godofr. WAGENERI Diſſertationes III de Scriptoribus Latinis, iisque Romanis, ex ordine Seculorum, *Vitemb. 1735*, *4*.

Biographia Claſſica etc. *London*, *1740*, *8*.
* Titulum integrum vide in Sect. praecedente.

Petri EKERMAN Diſſertatio de Auctoribus claſſicis Latinis, *Vpſ. 1742*, *4*.

Gottfr. Ephr. MVLLERS *Hiſtoriſch-Critiſche Einleitung zu noethiger Kenntniſs und nützlichen Gebrauche der alten Lateiniſchen Schrifftſteller*, Dreſsden, *bey Georg Conr. Walther*, I, II, III, Theil, *1747*, IV Theil, *1749*, *8. maj. Voll. IV.*

SECTIO V.

VITAE AVCTORVM MEDII AEVI.

Benj. HEDERICH Notitia Auctorum antiqua et media, *Viteb. 1714, 8.*

Titulum integrum vide supra, huj. Cap. Sect. III.

Ioh. Alb. FABRICII Bibliotheca Latina mediae et infimae aetatis, Lib. I-VI, s. Volum I, et II, *Hamb.* sumtu *viduae Felgineriae, 1734,* Lib. VII-XI, s. Volum. III. et IV, *Ibid. 1735,* Lib. XII-XV, s. Volum. V, *Ibid. 1736.* Lib. XVI-XX, s. Volum. VI, post fata FABRICII editum a *Chr.* SCHOETTGENIO, *Ibid. sumtu Ioh. Car. Bohni, 1746, 8. Voll. VI.*

* Huc faciunt etiam Scriptores de Doctoribus Scholasticis vid. infra Lib. III, Cap. IX, Sect. XII. et *Polyc.* LEYSERI Historia Poëtarum medii aeui, de qua infra Lib. III, Cap. V, Sect. III, §. II, nec minus ii, qui de Scriptoribus ecclesiasticis egerunt, infra Libro III, Cap. XVIII, Sect. IV, §. I, ordine recensiti.

SECTIO VI.

VITAE ERVDITORVM SECVLI. XV.

Barthol. FACII de Viris illustribus Liber, nunc primum, ex MS. Cod. in lucem erutus. Recensuit, Praefationem Vitamque Auctoris addidit *Laurentius* MEHVS, qui nonnullas FACII, *aliorum*que ad ipsum Epistolas adiecit, *Florentiae, ex Typogr. Ioh. Pauli Giovanelli, 1745, 4.*

* Auctor ipse Opusculi pag. 1. docet, se de illustribus Viris aetatis memoriaeque suae tantum esse scripturum. Obiit vero FACIVS, vt in Vita Eius praemissa docetur, An. 1465.

Bened. ACCOLTI Dialogus de praestantia Virorum sui aeui. Ex Bibliotheca *Ant.* MAGLIABEQVII, *Parmae, ap. heredes Marii Vignae, 1692, 8.*

— Idem Dialogus, Indice auctus.

v. in Thesauro Antiquitat. et Historiae. Italiae, Tom. IX, Part. VI, et in *Ioh. Gerh.* MEVSCHENII Vitis Eruditor. Viror. Tom. I, p. 155. *Coburgi, 1735, 4.*

Pauli CORTESII de Hominibus doctis Dialogus, nunc primum in lucem editus cum Adnotationibus. Accedit Auctoris Vita, *Florentiae, ap. Bernard. Paperinium, 1734, 4. maj.*

Ioh. FICHARDI Virorum, qui superiori nostroque Seculo, (i. e. Sec. XV et XVI,) eruditione et doctrina illustres atque memorabiles fuerunt, Vitae, in vnum Volumen collectae, a *variis Auctoribus* scriptae, *Francof. exc. Chr. Egenolphus, 1536, 4.*

Iac. BRVCKER *Ehren-Tempel der Deutschen Gelehrsamkeit, in welchem die Bildnisse gelehrter Männer unter den Deutschen aus dem XV, XVI, und XVII, Iahrhundert aufgestellet, und ihre Geschichte, Verdienste und Merckwürdigkeiten entworffen sind, in Kupffer gebracht von Ioh. Iac.* HAID, I-V *Zehend,* Augspurg, 1747, 4. *maj.*

SECTIO

SECTIO VII.

VITAE ERVDITORVM SECVLI XVI.

Iac. Aug. THVANI Elogia Virorum superiore et nostro Seculo, (i. e. Sec. XVI et XVII,) eruditione et doctrina illustrium atque memorabilium, quae Historiae suae inseruit, *Frf. 1636, 4.*

Gerh. von STOEKKEN Thuanus enucleatus, in V Partes distributus, quarum II. Viros eruditione aut artibus claros III, Viros illaudatos exhibet.

* Constituit Part. II et III *Eius* Thuani enucleati, *Helmst. 1673, 4.*

Ant. TEISSIER *Eloges des Hommes savans tirez de l' Histoire de Mr.* de THOV, *avec des Additions, contenant l' abregé de leur Vie, le Jugement et le Catalogue de leurs Ouvrages, Tomes IV, Quatrieme Edition revuë, corrigée et augmentée, outre un tres grand nombre de nouvelles Remarques, d' un quatrieme Tome,* à Leyde, *chez Theod. Haak, 1715, 8. Voll. IV.*

Ioh. CASELII Epistola de medica arte praestantibus, studiis etiam sapientiae claris, et aliis ingenii dotibus praeditis Seculi XVI Viris.

Accessit *Iac.* BVRCKHARDI Medico humanitatis studiorum Vindici, *Wolffenb. 1716, 8.* p. 103, seqq.

Iani Nicii ERYTHRAEI (i. e. *Ioh. Victor.* ROSCII,) Pinacotheca Imaginum illustrium doctrinae et ingenii laude Virorum, qui Auctore superstite, [Seculo XVI et XVII, obiit enim 1647,] diem suum obierunt, *Col. Agr. ap. Iod. Kalcovium, 1645-1648, 8. Voll. II.*

—— Idem Liber, *Lips. ap. Thomam Fritsch, 1712, 8.*

Guil. BVDAEI Thanatologia succincte comprehendens plerosque, cum huius Seculi dynastas, eorumque, si quas habuerunt, coniuges, et maturae aetatis liberos, tum etiam litteris praeclaros atque excellentes viros, qui quidem proximis elapsis centum annis, (i. e. Seculo XVI,) in Vita esse desierunt.

v. in HEINECCII et LEVCKFELDII Scriptor. Rer. German. *Frf. ad Moen. 1707, fol.*

Ioach. Frid. FELLERI Specimen noui Eponymologici critici, siue Iudicia varia, aliaque obseruatu digna, de claris quibusdam Scriptoribus Seculi XVI et XVII.

v. in FELLERI Monumentis ineditis, p. 395. et 537. *Ienae, 1718, 4.*

Ioh. Gideon. GELLII Specimen Diarii Eruditorum biographici Seculi XVI.

v. in Analectis ex omni meliorum Litterarum genere, Tom. I, p. 255-280. *Lips. 1725, 4.*

Conr. Sam. SCHVRTZFLEISCHII Elogia Scriptorum illustrium et multa eruditionis copia insignium Seculi XVI. Edidit *Godofr.* WAGENERVS, *Vitemb. ex. offic. Finceliana, 1739, 8.*

Iac. BRVCKER *Bildnisse gelehrter Männer, aus dem XV, XVI,* und *XVII Iahrhundert.*

v. in Sect. praecedente.

SECTIO

SECTIO VIII.

VITAE ERVDITORVM SECVLI XVII.

Leonis ALLATII Apes Vrbanae, siue de viris illustribus, qui ab An. 1630, per totum 1632 Romae adfuerunt, ac typis aliquid euulgarunt. Et *Ioh.* IMPERIALIS Museum historicum, praemissa Praefatione *Ioh. Alb.* FABRICII, *Hamb. ap. Chr. Liebezeit*, 1711, 8.

Iac. Phil. TOMASINI Parnassus Euganeus, siue de Scriptoribus ac Literatis huius aeui claris. Accedit Index eorum, qui Elogia condidere, ac de Scriptoribus diuersis tractarunt, *Patauii, typis Sebast. Sardi*, 1647, 4.

* Est nudus tantummodo nominum Index.

Hein. WITTE Diarium Biographicum, in quo Scriptores post natum CHRISTVM Seculi XVII. praecipui etc. absque nationis, religionis et professionis discrimine, iuxta annum diemque cuiusuis emortualem, concise descripti adducuntur, librique eorum variis in linguis consignati Latino recensentur idiomate, *Gedani, sumt. Mart. Hallervordii*, 1688, 4.

—— Tomus II, *Rigae*, 1691, 4.

Reliquas WITTENII Collectiones Vitarum vide infra Libro III inter Scriptor. de Histor. Scientiar.

Charles ANCILLON *Memoires concernant les Vies et les Ouvrages de plusieurs modernes celebres dans la Republique des Lettres*, a Amst. *chez les Wetsteins*, 1709, 12. *maj.*

* *Ces Modernes celebres, dont on parle ici, sont presque tous du XVII Siecle, et François de nation.*

Les Hommes illustres, qui ont vecu dans le XVII Siecle: Les principaux Potentats, Princes, Ambassadeurs et Plenipotentiaires, qui ont assisté aux Conferences de Munster et d' Osnabrug, avec leurs armes et devises dessinez et peints au naturel par le fameux Anselme van HVLLE *Peintre de Frederic Henri de Nassau, Prince d' Orange, et gravez par les plus habiles Maitres*, a Amst. *chez David Mortier*, 1717, *fol. maj.*

* Sunt inter hos etiam Viri eruditione clari qui legati illi pacis negotio interfuere.

Iac. BRVCKER *Bildnisse gelehrter Manner aus dem XVII Seculo.*

v. Supra in Sect. VII huius Capitis.

SECTIO IX.

VITAE ERVDITORVM SECVLI XVIII.

Memoirs British and Foreign, of the Lives and Families of the most illustrious Persons who died in the Year 1711, London, *printed by S. Holt*, 1713, 8. *maj.*

Chr. GRVNDMANNI Vrnae quorundam in Republica Literaria pariter ac Ciuili 1713 defunctorum.

v. in Miscellan. Lipsiens. T. VII, pag. 345-373.

—— Vrnae defunctorum in Republica in primis Literaria, 1714.

v. ibidem, Tom. III, p. 367-377. Tom. IV, p. 282-311

—— Vrnae defunctorum in Republica Litteraria, 1715.

v. ibidem, Tom. I, p. 367-389. Tom II, p. 733-767.

—— Reliquiae Vrnarum defunctorum Annis 1714 et 1715.

v. ibidem, Tom. V, p. 378-404.

—— Ossa et cineres quorundam in Republica orbis Europaei, tum ciuili, tum in

inprimis literaria, Anno 1716 defunctorum, *Frf. et Lipf. ap. Phil. Wilh. Stock*, 1717, 8.

— — Offa et cineres etc. Anno 1717 defunctorum. Accedunt Supplementa et additamenta ad offa Anno 1716 defunctorum, *Lipf. ap. Phil. Wilh. Stock*, 1718, 8.

Gabr. Wilh. GOETTENS *Ietztlebendes Gelehrtes Europa, oder Nachrichten von denen vornehmsten Lebens-Umstaenden und Schrifften ietztlebender Europaeischen Gelehrten, I und II Theil*, Braunschweig, *bey Ludolph Schroeder*, 1735, 1736, *III Theil*, Zelle, *bey Ioach. Andr. Deetz*, 1737, 1739, und 1740, 8. *Voll. III.*

Ern. Ludew. RATHLEFS *Geschichte ietztlebender Gelehrten, als eine Fortsetzung des ietztlebenden Gelehrten Europa*, Zelle, *bey Ioach. Andr. Deetz*, I Theil, 1740, II und III, 1741, IV und V Theil, 1742, VI und VII, 1743, VIII, 1744, 8. *Voll. IV.*

Ioh. Cph. STRODTMANNS *Geschichte ietztlebender Gelehrten, als eine Fortsetzung des ietztlebenden Gelehrten Europa, und der Rathlefischen Arbeit* IX - XII Theil, Zelle, *bey Ioach. Andr. Deetz*, 1745 - 1747, 8. *Voll. II.*

Iac. BRVCKERI Pinacotheca Scriptorum nostra aetate literis illustrium, exhibens Auctorum eruditionis laude scriptisque celeberrimorum, qui hodie viuunt, Imagines et Elogia, Vitas, Scripta, Literarum merita; Imagines ad archetypa aere accurate expressit *Ioh. Iac.* HAIDIVS, Pictor et Chalcographus, Decas I - V, *Aug. Vind. ap. Ioh. Iac. Haidium*, 1741-1746, *fol.*

Beytraege zur Historie der Gelahrtheit, worinnen die Geschichte der Gelehrten unserer Zeiten beschrieben werden, III Theile, Hamburg, *bey C. S. Geißler*, 1748, 1749, 8. *Voll. III.*

*Est Operis biographici, a GOETTENIO coepti, postea que a RATHLEFIO et STRODTMANNO curati, Continuatio.

SECTIO X.

DE HOMONYMIS.

Ioh. MOLLERI Homonymoscopia historico-philologico-critica, siue Schediasma de Scriptoribus Homonymis, etc. *Hamb. sumt. Gothofr. Liebezeit*, 1697, 8.

* * *

Aegidii HOCHMVTH Recensus nomine et cognomine CXLII AEGIDIORVM, genere, scriptis et eruditione clarorum.

Accessit Eiusdem Schediasmati de Nomin. imposit. et mutat. *Witteb.* 1725, 8. pag. 103-154.

Valent. Herm. THRYLLITII Obseruatio de AELIANORVM, quorum monumenta supersunt, aetatibus.

v. in Miscellan. Lipsiens. Tom. IV, pag. 120-126.

Nic. ALARDI Decas ALARDORVM, Scriptis clarorum, *Hamb. ap. Theod. Cph. Felginer*, 1721, 8.

Vrb. Gothofr. SIBERI de illustribus ALEMANNIS, inprimis iis, quos Magdeburgum ob nobilitatem gentis a VII retro Seculis ad se recepit, atque inde per omnem Europam in publicum orbis commodum diffudit, Commentatio, *Lipf. ap. Gleditsch*, 1710, 4.

Casim. OVDINI Dissertatio de diuersis ANASTASIIS.

v. in OVDINI Commentario de Scriptor. Ecclesiast. Tom. I, pag. 1479, seqq. *Lipf.* 1722, *fol.*

Ioh. Geo. LOTTERI Epistola ad *Andream Balthas. de* SCHNVRBEIN, de viris aliquot ANDREAE titulo ac praenomine condecoratis, qui, vel Iuris, vel Ciuilis doctrinae, historiciue studii, gloria illustre nomen adepti sunt, *Halae Venedor. per I. C. Hendelium, 1724,* 4.

Ant. SANDERI de claris ANTONIIS Libri III, primus Vitae Sanctimonia claros, alter Praesules et Magnates, tertius litteris et eruditione praestantes, complectitur. Accessit Dissertatio praeliminaris de locis sacris in Germania notis s. ANTONIO, Germanico idiomate *dem Heiligen* TOENNINGS dicatis, opera *Andr.* OCKEL, *Halae, ap. Andr. Frid. Boetticherum, 1714,* 4.

Scip. TETTII de APOLLODORIS Commentarius.

Praemissus est APOLLODORI Bibliothecae, s. de Deorum origine Libris, *Romae, 1555,* 8.

Ioh. MEVRSII APOLLONIVS, siue de antiquis *eius nominis* Scriptoribus, eorumque Operibus, Syntagma.

Adiectum est APOLLONII Historiae commentitiae per *Ioh.* MEVRSIVM editae, *Lugd. Bat. 1620,* 4. p. 51, seqq.

Geo. Ludov. GOLDNERI Dissertatio de claris AVENARIIS, *Gerae, 1723, fol.*

Ioach. MEIERI Dissertatio de Patriciis Germanicis, claris BERNHARDIS et THILONIBVS, nec non de BRANSFELDIORVM Gente, *Gottingae, per Iosquin. Woyken, 1698,* 4.

—— Dissertatio de claris BOEHMERIS.
Accessit *Eiusdem* Dissertationi de Boiorum migrationibus, *Gottingae, 1710,* 4.

Cph. Aug. HEVMANNI Epistola de claris BONIS.

v. in *Eiusdem* Poeciles Tom. II, p. 67-80.

Ant. del BORGO *Breve Cronologia istorica dell' antichissimo cognome* BORGO, O DEL BORGO, *Venezia, appresso Antonio Tivani, senza anno,* 8.

Chr. Frid. WILISCH vetusta inque rem litterariam meritis insignis CLAVDERORVM prosapia, *Altenb. 1716, fol.*

Nachricht von gelehrten und berühmten CLAVDERIS.

S. *in* ICCANDRI *remarquablen und curieusen Brieffen, III Paquet, p. 23-32.*

Augustini OLDOINI CLEMENTES, titulo Sanctitatis, vel morum Sanctimonia, illustres, simul editi cum Animaduersionibus, *Perusiae, ap. Laurent. Ciamm, 1675,* 4.

Matthaei HANSI Dissertatio de claris CLOSIIS, *Wratisl. 1709,* 4.

Et exst. in *Theod.* CRVSII *Vergnügung müssiger Stunden, Part. VII, p. 47-61.*

Cph. Sam. MARTINI Schediasma historico-literarium de COLERIS Doctrina Scriptisque claris. Praemissa sunt Analecta de eruditis homonymis Scriptorum, quae apud MOLLERVM et STRVVIVM non extant, *Vitemb. 1718,* 4.

Petri NANNII de claris CORNELIIS Liber.

v. vna cum CORNELIO NEPOTE, *Frf. 1608, fol.* p. 193. et accessit *Sexto Aurel.* VICTORI per *Ioh.* ARNTZENIVM, *Amst. 1733,* 4. p. 603.

Dan. Eberh. BARING *kurtze Nachricht von berühmten* CORVINIS, *oder* RABEN.

S. *in der Vorrede zu* desselben *Lebens-Beschreibung* Ant. CORVINI, *Hanover, 1749,* 8.

I. C. C. [Ioh. Chr. CRELLII] *Sendschreiben von gelehrten* CRELLIIS.

S. *in* ICCANDRI *remarquablen und curieusen Brieffen, I Paquet, p. 23-32.*

Ioh. Sam. OTTONIS Semicenturia Virorum DANIELIS nomine clarorum, *Lips. 1713,* 4.

Cph. Aug. HEVMANNI Epistola de claris DIABOLIS.

v. in *Eiusd.* Poeciles Tom. I, p. 441-454.

Ioh.

Ioh. MEVRSII DIONYSIVS, siue de Auctoribus *istius nominis*, eorumque Scriptis, Liber singularis, ex chirographo *Auctoris* editus.

v. in GRONOVII Thesauro Antiquit. Graec. Tom. X, p. 577.

Casim. OVDINI Dissertatio de DOROTHEIS, Archimandritis, et eorum Scriptis.

v. in *Eiusd.* Commentar. de Scriptor. Ecclesiast. Tom. I, p. 1623-1636, *Lips.* 1722, *fol.*

Ioh. Alb. FABRICII Centuria FABRICIORVM Scriptis clarorum, qui iam diem suum obierunt, *Hamb. sumtu Chr. Liebezeit*, 1709, 8.

—— FABRICIORVM Centuria II, cum prioris supplemento, *ibid.* 1727.

Ioach. MEIERI de claris FISCHERIS, nec non de Piscinis, Piscibus et Piscatoribus memorabilia quaedam, *Gottingae*, 1695, 4.

Ioh. Paul OETTEL *von gelehrten* FISCHERN, *Leipz.* 1720, *fol.*

Chr. Frid. WILISCH antiqua GENSELIORVM Prosapia, *Annaeb.* 1713, *fol.*

Leonis ALLATII de GEORGIIS, et eorum Scriptis, Diatriba.

Adiecta est *Leon.* ALLATII Notis ad GEORGIVM *Acropolitam*, inter Scriptor. Histor. Byzant. *Paris.* 1651, *fol.* et *Venet.* 1729, *fol.*

—— Eadem Diatriba, cum Notis, Supplemento et Indice *Ioh. Alb.* FABRICII.

v. in FABRICII Biblioth. Gr. Tom. X, p. 548, seqq.

Ioach. MANTZELII de GEORGIIS fama et eruditione claris, ex Historia Litteraria selecta centum lemmata, *Gustrouiae*, 1712, 4.

Frb. Godofr. SIBERI Historia GODESCHALCORVM, *Lips.* 1712, 4.

Casp. Henr. STARCKII Dissertatio de claris GODOFREDIS, *Lub.* 1708, 4.

Traité du nom de GRATIAN, [*par* I. L. B.] *à Paris*, 4.

Ioh. Theod. LEVBSCHERI de claris GRYPHIIS Schediasma, *Brigae, ap. Godofr. Gründerum*, 1702, 4.

Ioh. MEVRSII *de* HERACLIDE, *aliis*que *eius nominis*, et eorum operibus Dissertatio, ex Auctoris chirographo edita.

v. in GRONOVII Thesauro Antiquit. Gr. Tom. X, p. 605.

Aug. MVLLERI de HERMANNIS, eruditione et virtute claris, Commentatio, *Vitemb.* 1746, 4.

Iusti Chr. THORSCHMIDII Commentatio de HESYCHIO Milesio, illustri Christiano, multis dubio, itemque claris HESYCHIIS, *Vitemb.* 1716, 4.

Ioh. Henr. a SEELEN Sacrosancti nominis IESV Homonymia, siue de viris eodem, quo Saluator, nomine insignitis, *Lubecae*, 1729, 4.

Ioh. Cph. KRVSIKE Athenae florentes, s. Carmen gratulatorium ad *Georg. Guil.* KIRCHMAIERVM, [in quo de claris KIRCHMAIERIS,] *Hamb.* 1721, 4.

Aug. MOLLERI de claris KVHNIIS Dissertatio, *Palaeo-Dresdae*, 4.

Chr. RVNGII de Triga LANGERORVM, *Bolkenhainensium*, Programma, *Vratisl.* 1741, 4.

Geo. Henr. GOETZII de Viris doctis, LVCAE insignitis nomine, Oratiuncula, *Lubecae*, 1709, 4.

Iac. THOMASII de nominibus atque insignibus LVPINIS Dissertatio historica, *Lips.* 1667, 4.

Geo. Gust. DIFENBACH de MARTINORVM in Ecclesiam meritis, Dissertatio, *Ienae*, 1707, *fol.*

Chr. Franc. PAVLINI *Nachricht von berühmten und gelehrten* MAYERN.

S. in PAVLINI *annmuthigen langen Weile*, *pag.* 502-521.

Ioach. MEIERI Antiquitates MEIERIANAE, siue de MEIERIS Dissertatio, qua, quicquid ad hoc nomen illustrandum ex iure, antiquitate et historia afferri potuit, explicatur, *Gottingae*, *typis Iosquini Woyken*, 1700, 8.

Leon. ALLATII de METHODIIS et METHODIORVM Scriptis, Diatriba.

Accessit S. HIPPOLYTI Operib. Tom. II, p. 75. *Hamb.* 1718, *fol.*

Ioh. MOLLERI Semicenturia MOLLERORVM, MVLLERORVM etc.

Accessit *Eiusdem* Homonymoscopiae, pag. 932-965.

Sam. Frid. BVCHERI Programma de doctis quibusdam NEANDRIS, s. NEVMAENNERN, *Zittau*, 1734, *fol.*

Chr. ISERSTADII Dissertatio de NICOLAIS, nomine et re insignibus, Auctore et Resp. *Paulo Nic.* EINERTO, *Erf.* 1707, 4.

Ioh. Conr. BOECKMANNI Schediasma historico-litterarium de doctis NICOLAIS, *Vitemb.* 1712, 8.

Leon. ALLATII de NILIS et eorum Scriptis Diatriba.

Adiecta est NILI *Ascetae* Epistolis a *Leone* ALLATIO editis, *Romae*, 1668, *fol.*

— Eadem Diatriba, cum Supplementis et Animaduersionibus *Ioh. Alb.* FABRICII.

v. in FABRICII Biblioth. Gr. Tom. V, post pag. 338.

Ioh. Geo. LEVCKFELDS *Genealogische Nachricht von allen vormahls gelebten und noch lebenden* OLEARIIS.

Ist I. G. LEVCKFELDII Historiae HESHVSIANAE *angehaengt*, Quedlinburg, 1716, 4.

Iac. BASNAGII Animaduersiones de Veteribus, qui ORESII, ORIESIESIS et ORIENTII nomina praetulerunt.

v. in CANISII Lection. antiqu. a *Iac.* BASNAGIO edit. Tom. I, p. 164-167.

Ioh. MEVRSII Dissertatio de PHILOSTRATIS.

Praemissa est PHILOSTRATI Epistolis, a MEVRSIO edit. *ap. Elzeuir.* 1616, 4. et PHILOSTRATOR. Operibus a *Gottfr.* OLEARIO edit. *Lips.* 1709, *fol.* p. 15.

Iac. BASNAGII Animaduersiones, in quibus sex PROSPEROS fuisse, atque de variis Chronicis PROSPERORVM nomen praeferentibus disseritur.

v. in BASNAGII Edit. Lection. antiquar. CANISII, Tom. I, p. 255.

Leon. ALLATII de PSELLIS et eorum Scriptis Diatriba, cum Notis et Supplementis *Ioh. Alb.* FABRICII.

v. in FABRICII Biblioth. Gr. Tom. V.

Chr. Frid. BOERNERI Dissertatio de ROMVLI cognomento, clarisque QVIRINIS, *Lips.* 1709, 4.

Renati Cph. LEONARDI Schediasma de doctis REIMMANNIS, *Michael-Steinii, typis Henn. Conr. Struuii*, 1717, 8.

Ioh. Gottl. HEINECCII Programma de variis SATVRNINIS Iureconsultis.

v. inter *Ioh. Ludov.* VHLII Opuscula ad Historiam Iuris pertinentia, *Halae*, 1735, 4. pag. 351-356.

Chr. Frid. WILISCHII Schediasma de SCHELLENBERGIIS, multis in rem litterariam meritis olim praeclaris, *Annaeb.* 1713, 4.

Geo. Henr. GOETZII de claris SCHMIDIIS Oratio, *Lips.* 1699, 4.

Cph. Adam WEISENS Homonymographia *Schneideriana*, s. *Nachricht von einigen gelehrten* SCHNEIDERN, *die auch offtmahls den Lateinischen Namen* SARTOR, SARTORIS, SARTORIVS, *angenommen*, Leipzig, 1724, 4.

Dan. MVLLERI de eruditis SIBERIS Programma, *Chemn.* 1718, *fol.*

Frid. Guil. WINCKELMANN de Familia STEMLERIANA Dissertatio, *Lipsiae*, 1745, 4.

Chr.

Chr. Frid. WILISCH de SVEVIS, vulgo SCHWABIIS, multis in litterariam ac ciuilem Rempublicam meritis praeclaris Differtatio, *Annaeb. 1714*, 4.

Leon. ALLATII de SYMEONVM Scriptis Diatriba; SYMEONIS *Metaphrastae* laudatio, Auctore *Mich.* PSELLO, f. Mariae Planctus, ipso *Metaphraste* Auctore; *Eiusdem* aliquot Epistolae, *Leone* ALLATIO interprete; Originum, Rerumque Constantinopolitanarum manipulis, variis Auctoribus, *Franc.* COMBEFIS, ex vetustis MSS. Codd. partim eruit, omnia reddidit, ac Notis illustrauit, *Paris. sumt. Sim. Piget, 1664*, 4.

Ioh. LOMEIERI Differtatio de TERENTIIS.

v. in *Eius* Diebus genialibus, Decad. I, p. 244-266. *Dauentr. 1694*, 8.

Thomae STAPLETONI, tres THOMAE, f. res gestae S. THOMAE Apostoli, S. THOMAE, *Archiep. Cantuar. et Martyris*, *Thomae* MORI, Angliae Cancellarii, *Col. Agr. sumt. Bernard. Gualteri, 1612*, 8.

Henr. Augustini GROSCHVPPF Oratio de gentis TRILLERIANAE ortu, progressu et insignibus, *Lips. 1765*, 4.

Car. Ioh. VOGELII Recensio breuis VOGELIORVM in littera V et F, per centuriam et supra, praesertim scriptis ac libris editis clarorum etc. *Hamb. litteris Trausoldianis, 1732*, 8.

Guil. STEINBACHII Commentatio de WAGNERIS eruditione et Scriptis claris, *Vitemb. 1713*, 4.

Ant. Balth. WALTHERI Centuria celebriorum WALTHERORVM, *Frf. ad Viadr. 1726*, 4.

Godofr. Chr. FREISLEBEN Memoria WEBERORVM virtute et eruditione clarorum, *Altenb. 1732*, 4.

Geo. Sam. HERMANNS *Sendschreiben von gelehrten* WEISEN, *Leipzig*, 1724, 4.

Ioach. MANTZELI Memoria WESTPHALIANA, f. de doctis WESTPHALIS, *Gryphisw. 1705*, 4.

Benj. ACOLVTH de claris quibusdam ZACHARIIS, *Lips. s. a. fol.*

SECTIO XI.

DE ANONYMIS ET PSEVDONYMIS.

§. I.

SCRIPTORES HISTORICO-CRITICI DE NOMINVM OCCVLTATIONE ET MVTATIONE.

Ponti TYARDAEI de recta Nominum impositione Liber, *Lugd. ap. Iac. Roussin, 1603*, 8.

ANONYMI *Annerckung von denen verkehrten Namen derer Gelehrten.*

S. *in Auserlesenen Anmerckungen über wichtige Materien und Schrifften*, Part. IV, p. 343-374. *Franckf. und Leipz. 1707*, 8.

Alb. COLVMBI Differtatio de occultatione nominum in Scriptis frequenti, *Regiom. 1715*, 4.

Ioh. Tob. HAGELGANS Commentatio historico-litteraria de cognominibus Eruditorum, *Regiom. Francof. ap. Guil. Tob. Fischerum, 1720*, 4.

C. W. P. G. Virorum eruditorum Onomatomorphosis, i. e. *Etlicher gelehrter Maenner gebrauchte Namens-Veraenderung, insonderheit dererjenigen, welche ihre Namen*

mit Griechischen und Lateinischen Woertern verwechselt haben, Franckenhausen, *druckts I. M. Landgraf*, 1720, 8.

Pierre Dan. HVET *de la Latinisation des noms.*

v. *dans le* Huetiana, *pag.* 150-168. à Paris, 1722, 8.

La Revolte des Noms propres latinisés.

v. *dans le Mercure de France, May*, 1741, *pag.* 846-865.

Lettre sur la maniere de designer son nom, par les lettres capitales, qui le commencent, et par celles de la qualité, de la Profession, ou de l' emploi.

v. *dans le Mercure de France, Ianvier*, 1729, *pag.* 99-105.

Ioh. Bened. SCHEIBENS *Anmerckung von denen veraenderten Namen vieler Gelehrten in aeltern und neuern Zeiten.*

S. *in* Eiusdem *Freymuethigen Gedancken aus der Historie Critic, und Litteratur*, *P. I, p.* 127-133. Franckenthal, 1737, 8.

Aegidii HOCHMVTHI Schediasma historico-litterarium de ritu ΟΝΟΜΑΘΕΣΙΑΣ, siue nominum impositione et mutatione, cum recensu et cognomine CXLII AEGIDIORVM genere, Scriptis et eruditione clarorum, *Witteb. ap. G. M. Knochium*, 1725, 8.

Godofr. LVDOVICI de Scriptis Anonymis et Pseudonymis in caussa religionis a progressu coercendis, Exercitationes Theologicae, *Lips. sumtu Lankisiano*, 1715, 8.

§. II.

ANONYMORVM ET PSEVDONYMORVM INDICES.

Varia Anonymorum Scripta, suis Auctoribus restituta.

v. in *Henr.* ERNSTII Variar. Obseruatt. Libro II, Cap. XXXVI, pag. 154-161. *Amst.* 1636, 12.

Frid. GEISLERI Dissertatio de nominum mutatione et anonymis Scriptoribus, ductu L. un. C. de mutat. nomin. *Lips.* 1669, 4.

— Eadem Dissertatio, auctior, *Lips.* 1671, 4.

v. etiam in Appendice ad PLACCII Theatrum Anonymor. et Pseudon. pag. 65. *Hamb.* 1708, *fol.*

Vinc. PLACCII Theatrum Anonymorum et Pseudonymorum, ex Symbolis et Collatione Virorum per Europam doctissimorum et celeberrimorum, post Syntagma dudum editum, summa beati *Auctoris* cura reclusum, et benignis auspiciis *Matthiae* DREYERI, *cuius* et Commentatio de Summa et Scopo huius Operis accedit, luci publicae redditum. Praemissa est Praefatio et Vita *Auctoris*, Scriptore *Ioh. Alb.* FABRICIO, *Hamb. typis Spieringianis*, 1708, *fol.*

Prodiit primum *An.* 1674, 4.

Ioh. DECKHERRI de Scriptis adespotis, pseudepigraphis et supposititiis Coniecturae, *Amst.* 1686, 12.

Pauli VINDINGII Epistola ad *Ioh.* DECKHERRVM, de Scriptis nonnullis adespotis.

Accessit DECKHERRI Libello de Scriptis adespotis, *Amst.* 1686, 12. p. 347. et exst. in Appendice ad PLACCII Theatrum Anon. et Pseudon. pag. 349.

Petri BAELII Epistola ad *Theod. Iansson. ab* ALMELOVEEN, de Scriptis adespotis.

Accessit DECKHERRI Libello de Scriptis adespot. p. 367, et in Theatri *Placciani* Appendice, p. 58, et *dans les Oeuvres diverses de* BAYLE, *Tom. IV*, *p.* 162.

Ioh. Alb. FABRICII Centuria Plagiariorum et Pseudonymorum, *Lips.* 1689, 4.

Ioh. Frid. MAYERI Dissertatio Epistolica ad *Vinc.* PLACCIVM, qua Anonymorum et Pseudonymorum farrago indicatur, scripta 1689.

v. in Theatri *Placciani* Append. p. 87-93.

Pietro Giacomo VILLANI *La Visiera alzata, Hecatoste di Scrittori, che vaghi d' andare in Maschera fuor del tempo di Carnouale sono scoperti*, Parma, *per gli Heredi del Vigna*, *1689*, *12*.

* Verum Auctorem esse *Angelicum* APROSIVM, satis constat.

Adr. BAILLET *Auteurs deguisés sous des noms étrangers, empruntez, supposés, feints à plaisir, abregés, chiffrés, renversés, retournés, ou changés d' une langue en une autre, avec les Observations de* Bernard de la MONNOYE.

v. *avec les Iugemens des Savans de* BAILLET, *Tom. V*, *p. 143*, *et suiv.* à Amst. *1725*, *4*.

* *Ce traité a été imprimé pour la premiere fois*, à Paris, *1690*, *12*.

Gabr. GRODDECK Pseudonymorum Hebraicorum Hexacontas, *Gedani*, *1708*, 4.

Et inserta est *Ioh. Cph.* WOLFII Bibliothecae Hebraeae, Volum. IV, p. 1005, sqq.

—— Spicilegium aliquot librorum anonymorum et pseudonymorum, qui lingua Rabbinica partim impressi, partim MSti reperiuntur, firmatum atque auctum Notis EDZARDIANIS, NORMANNIANIS, *aliis*que.

v. in PLACCII Theatro Anonymor. pag. 679-722, et inter Catalecta Rabbinica, ed. a *Dav.* MILLIO, *Traj. 1729*, *8*.

Petri DAHLMANNI *Schauplatz derer masquirten und demasquirten Gelehrten, bey ihren verdeckten und nunmehro entdeckten Schrifften*, Leipzig, *bey Ioh. Ludwig Gleditsch, und M. G. Weidmann*, *1710*, *8*.

Cph. Aug. HEVMANNI de Libris anonymis ac pseudonymis Schediasma, complectens Obseruationes generales et Spicilegium ad *Vinc.* PLACCII Theatrum Anonymorum et Pseudonymorum, *Ienae*, *ap. Ioh. Fel. Bielckium*, *1711*, *8*.

Theod. CRVSII *Anmerckung von denen Scribenten, welche sich in ihren Schrifften zwar namentlich nicht genennet, dennoch aber glücklich entdeckt worden sind.*

S. *in* Eiusdem *Vergnügung müssiger Stunden*, *Part. VII*, *p. 25-46*, Leipzig, *1716*, *8*.

* Inserta hic sunt *Chr.* GRYPHII Supplementa nonnulla ad PLACCIVM.

Cajetani GIARDINA de Pseudonymis et Anonymis Cognitiones.

Accesserunt *Eiusdem* Libello de recta methodo citandi Authores, pag. 104-153, et 182-199, *Panormi*, *1718*, *12*.

Ioh. Cph. WOLFFII Notitiae de Scriptis Hebraeorum anonymis.

v. in *Eius* Bibliothecae Hebraeae Vol. II, p. 1247. Vol. III, p. 1170. Vol. IV, pag. 1038, seqq.

Andr. Ant. STIERNMANN Anonymorum ex Scriptoribus gentis Suiogothicae Centuria I, *Holmiae*, *typis Ioh. Laur. Horrn*, *1724*, *8*.

—— Anonymorum etc. Centuria II, nec non Decas I Pseudonymorum, *ibidem*, *1726*, *8*.

Ioh. Cph. MYLII Bibliotheca Anonymorum et Pseudonymorum detectorum, vltra 4000 Scriptores, quorum nomina latebant antea, omnium facultatum, scientiarum et linguarum complectens, ad supplendum et continuandum *Vinc.* PLACCII Theatrum Anonymorum et Pseudonymorum, et *Cph. Aug.* HEVMANNI Schediasma de Anonymis et Pseudonymis. Cum Praefatione *Gottl.* STOLLII, *Hamb. sumt. Chr. Wilh. Brandt*, *1740*, *fol.*

Casp. Henr. STARCKII ad *Vinc.* PLACCII Theatrum Anonymorum Ἐπίμετρον, Obseruationum Hallensium Latinarum Auctores quosdam detectos exhibens, *Rost. et Lips. ap. Christ. Gottholdum Garmannum*, *1716*, *8*.

Cph.

Cph. Aug. HEVMANNI Reuelatio Auctorum Obseruationum Halensium Latinarum.

v. in Miscellan. Lipsiens. Nov. Volum. I, Part. II, p. 292-318, *Lips.* 1742, 8.

Ioh. Sam. MVLLERI Disquisitio historico-litteraria de vero Libelli, de ratione Status in Imperio Germanico, auctore.

S. *in der Hamburgischen Vermischten Bibliothec, Vol. III, p. 784-790.*

Disquisitio de Auctore Vindiciarum contra Tyrannos, quae sub nomine *Stephani Iunii* BRVTI, *Celtae*, aliquoties typis editae sunt, *Amst. ex offic. Aegid. Valckenier*, 1662, 12.

Iusti Godofr. GVNZII de Auctore operis de Re medica vulgo PLINIO *Valeriano* adscripti Libellus, *Lips. ex offic. Langenbemiana*, 1736, 4.

SECTIO XII.

SCRIPTORES, QVI GENERATIM VARIA SINGVLARIA DE ERVDITIS COLLEGERVNT.

Sette Libri de Catalogbi a varie cose appartenenti, non solo antiche, ma anche moderne, Vinegia, *appresso Gabriel Giolito de Ferrari*, 1552, 8.

* Liber excerpta varia ex Historicis antiquis et recentioribus exhibet, quorum permulta singularia de Viris foeminisque eruditis continent e. c. Libro I, reperiuntur inter alia: *Catalogo de quei, che hebbero excellente memoria, di quei che hebbero diffetto di memoria; Catalogo delle Donne dotte* etc.

Thomae CRENII de Singularibus Scriptorum Dissertatio epistolica, *Lugd. Bat. litteris Abrahami vander Mijn*, 1705, 8.

Theod. CRVSII *Anmerckungen von seltsamen Begebnissen gelehrter Leute und deren Schrifften.*

S. *in* EIVSD. *Vergnügung müssiger Stunden, Part. I, p. 55. Part. II, p. 107. Part. IV, p. 71. Part. V, p. 95. Part. VI, p. 54. Part. VII, p. 61. Part. VIII, p. 39. Part. X, p. 40. Part. XI, p. 80. P. XII, p. 61.*

Abregé de l'Histoire des Scavans anciens et modernes, à Paris, *chez le Gras, le Clerc et I. Edouard*, 1708, 12.

* Institutum Auctor in praefatione exponit his verbis: *„Je m' attache dans cet „Ouvrage, à relever certains traits sin„guliers et peu connus, qui ont caracte„risé les hommes célebres, dans les Siecles, „où ils ont vécu, et je ne rapporte de leur „Vie, que quelques circonstances éclatan„tes, ou secretes.*

Vinc. PARAVICINI Singularia de Viris eruditione claris, Centuriae III, *Bas. impensis Thurnisiorum fratrum*, 1713, 8.

Freymüthige Singularia von Haupt-Gelehrten Maennern, und auserlesnen alten und neuen Schrifften, meistentheils gesammlet aus denen mündlichen Discoursen Conr. Sam. SCHVRTZFLEISCHII, *samt angehaengten Anmerckungen und Realien aus berühmter Maenner Episteln, von* PARRHESIANDERN, (Joh. Cph. RVDIGER) *I Theil*, Leipzig und Zittau, *bey Dauid Richtern*, 1711, 8.

Ioh. Adam BERNHARDS *Kurzgefaste curieuse Historie derer Gelehrten, darinnen von der Geburth, Erziehung, Sitten, Fatis, Schrifften etc. gelehrter Leute gehandelt wird etc.* Franckfurt am Mayn, *verlegts Ioh. Maximil. von Sand*, 1718, 8.

Ant. MVSA Singularia de viris Eruditione florentibus, ex Scriptis tam Latinis, quam externis collecta, et iuxta ordinem Alphabeticum disposita, *Wittenb. ap. C. T. Ludouicum*, 1728, 8.

Der

Der mit allerley Merckwürdigkeiten gelehrter Leuthe beschaefftigte Mercurius, aus alt und neuen Zeiten, ausgefertiget von Ne. GARTHO, *I. IVte Abfertigung*, Schwabach, *bey Joh. Jac. Enders*, 1737-1739, 8.

Gottlob Aug. IENICHEN Epistola, Singularia de viginti viris doctis continens.

Adiecta est *Eiusdem* Editioni Epistolarum *Greg.* MAIANSII, *Lips.* 1737, 4. p. 385-397.

Ioach. Cph. NEMEITZ *Brocken aus der gelehrten Historie, die Gelehrte betreffend.* it. in EIVSD. *Vernünfftigen Gedancken, Part. VI, p.* 95-169, Franckfurt, 1745, 8.

* Scriptores de Singularibus Theologorum vid. infra Lib. III, Cap. XVII, Sect. V.

— de Singularibus ICtorum. v. ibidem, Cap. XVI, Sect. V.

— de Singularibus Medicorum. v. ibid. Cap. XV, Sect. VIII.

— de Singularibus Philosophorum. v. ibid. Cap. IX, Sect. V.

— de Singularibus Poëtarum. v. ibid. Cap. V, Sect. IV.

SECTIO XIII.
DE ERVDITIS PRAECOCIBVS.

Adrien BAILLET *Traité des Enfans celébres par leurs études et par leurs écrits.* v. avec les *Iugemens des Savans de* BAILLET, *Tom. V, p.* 1, *et suiv. Edit.* d'Amsterd. 1725, 4.

Henr. KLAVSING Accessiones ad *Adr.* BAILLETI librum: *Des Enfans celebres* etc. siue de doctis praecocibus, Respondente et Auct. *Dav.* SCHVLTETO, *Vitemb.* 1702, 4.

Ioh. Cph. WOLFII Oratio inauguralis de praecocibus Eruditis, dicta 1707, *Hamb.* 4.

Geo. Henr. GOETZII Elogia praecocium quorundam Eruditorum, aliorumque Virorum doctorum *Henn.* WITTENII nouem Decadibus superaddenda, *Lubecae, typis Sam. Struckii*, 1709, 8.

Dav. SCHVLTETI *Schau-Bühne der gelehrten Jugend, I. Oeffnung*, Hamb. *bey Christ. Liebezeit*, 1708, 8.

Ioh. Henr. a SEELEN Oratio de praecocibus eruditis, qua *Adr.* BAILLETI, *Dav.* SCHVLTETI et *Ioh. Cph.* WOLFII huius argumenti Scripta supplentur, publice dicta 1713, vna cum Paralipomenis, *Flensb.* 1713, 4.

Biblioth. Bunav.

Etiam in *Eiusdem Miscellan. Part. II*, p. 131-265, *Lubecae*, 1736, 8.

Ioh. KLEFEKERI Bibliotheca Eruditorum praecocium, seu ad scripta huius argumenti Spicilegium et accessiones, *Hamb. ap. Chr. Liebezeit*, 1717, 8.

Geo. Ludov. GOLDNERI Dissertatio de Ingeniis praecocibus, *Gerae*, 1730, 4.

Ioh. Henr. a SEELEN de rarissimo praecocis ingenii exemplo *Chr. Henr.* HEINECKEN, cum descriptione itineris ipsius Danici, *Lubecae*, 1725, 4.

— Elogium praecocis pueri Lubecensis *Chr. Henr.* HEINECKENII.

v. in *Eius* Selectis Litterar. p. 719-731, *Lubecae*, 1726, 8.

Merckwürdiges Ehren-Gedaechtniss von dem Leben und Tode des weyl. klugen und gelehrten Kindes Chr. Henr. HEINECKEN, *von seinem gewesenen Lehrer und Befoerderer* (Chr. von SCHOENEICH) *unpartheyisch entworffen, nebst einer Vorrede* Ioh. Henr. von SEELEN, *Hamb. im Kissnerischen Buchladen*, 1726, 8.

Chr. MARTINI Epistola ad *Christ. de* SCHOENEICH, Auctorem Tractatus biogra-

biographici de puero *Chr. Henr.* HEINECKENIO, insolita ingenii et memoriae felicitate celebri, in qua phoenomenon hoc notabile ad rationes physiologicas reuocatur.

v. in the Present State of the Republick of Letters, Vol. V, p. 340-413.

Lettre écrite de Paris au sujet de Dom Claude *del* VALLE *y* HERNANDEZ, [*enfant savant dans les Sciences et dans les langues.*]

v. dans la Bibliotheque Françoise, Tom. XVII, p. 136-150.

De Vita *Ioh. Phil.* BARATIERII.

v. infra Libri VI, Cap. I, sub Artic. BARATIER.

Sebast. KORTHOLTI de Puellis Poëtriis, omissis ab *Adr.* BAILLETO in libro inscripto: *Des Enfans devenus celebres* etc. Kilonii, *litteris Bartholdi Reutheri, 1700,* 8.

SECTIO XIV.

DE AVTODIDACTIS, ET IIS, QVI SERO AD LITTERAS ANIMVM APPLICAVERVNT.

Geo. Pauli ROETENBECCII Dissertatio de Αὐτοδιδάκτοις, *Altd.* 1704, 4.

* Hic auctor argumentum moraliter potius, quam historice, persecutus est.

Eliae SILBERRAD Dissertatio περὶ τῶν Αὐτοδιδάκτων, *Ienae, 1709,* 4.

Iac. Wilh. FEVERLINI de Eruditis sine praeceptore Dissertatio, *Altd. 1716,* 4.

Geo. Ludov. GOLDNERI Prodromus Bibliothecae Αὐτοδιδάκτων selectae, *Gerae, 1713,* 4.

— Selectae Αὐτοδιδάκτων Bibliothecae, Ordinis I, qui Theologos exhibet, Exercitatio I, *Gerae, 1713,* 4. II, *ibid. 1714,* III, *ibid. 1714.* IV et V, *ibid. 1714.* VI, *ibid. 1714.* VII, *ibid. 1714.* VIII, *ibid. 1714,* 4.

— Ordinis II, qui Politicos et ICtos repraesentat, Exercitatio I-VIII, *Gerae, 1715, 1716,* 4.

— Ordinis III, qui Medicos complectitur, Exercitatio I-V, *Gerae, 1716, 1717,* 4.

— Ordinis IV, qui Philosophis consecratus, Exercitatio I-IX, *Gerae, 1717-1724,* 4.

— Ordinis V, Exercitatio I-XI, Philologorum, *ibid. 1724-1727,* 4.

— Bibliothecae Αὐτοδιδάκτων Supplementa II, *ibid. 1729,* 4.

— Classis VI, quae homines inferioris sortis complectitur, qui varias Linguas et artes sine doctore animo complexi sunt, *Gerae, 1731,* 4.

Reinh. Henr. ROLLII Obseruationes II, de Autodidactis.

v. in Miscellan. Lipsiens. Tom. V, p. 213-226, Tom. XI, p. 232-251.

Dan. Guil. MOLLERI Dissertatio de Opsimathia, *Altd. 1694,* 4.

Sebast. KORTHOLT Dissertatio de Studio Senili, *Kilonii, 1701,* 4.

Petri Adolphi BOYSEN Schediasma Epistolicum de Viris eruditis, qui, sero ad litteras admissi, magnos in studiis fecerunt progressus, *Vitemb. 1711,* 4.

SECTIO

SECTIO XV.

DE ERVDITORVM MATRIMONIO ET COELIBATV.

Claude BADVEL *Traicté tres utile et fructueux de la dignité de mariage et de l'honneste conversation des gens doctes et lettrez, traduict en langue Françoise, par Maistre* Guy de la GARDE, *à Paris, par Arnoul l'Angelier, 1548, 8.*

— de Ratione vitae studiosae ac litteratae in matrimonio collocandae et degendae.

v. inter *Irenaei* CARPENTARII (*Godofr.* WAGNERI,) Schediasmata varia de Eruditis coelib. *Vitemb. 1717, 8.*

Dan. HEINSII Dissertatio epistolica, an viro litterato ducenda sit vxor, et qualis? *Eiusdem* alia amoeniora opuscula, quibus accessere *Iac.* EYNDII ioci funebres in obitus aliquot animalium, *Lugd. Bat. ap. Godofr. Basson, 1618, 12.*

— Eadem Dissertatio.

v. inter *Iren.* CARPENTARII (*Godofr.* WAGNERI) Schediasmata de Erudit. coelibibus.

Casp. BARLAEI Dialogus de coniugii necessitate, et an formosa sit ducenda?

v. inter *Iren.* CARPENTARII Schediasmata de Erudit. coelibibus.

Alb. Frid. MELLEMANNI Dissertatio de matrimonio litterati.

v. inter CARPENTARII Schediasmata de Erudit. coelibibus.

Geo. Henr. GOETZII Miscellanea historico-theologica de Coniugio Eruditorum, *Lubecae, 1714, 4.*

Frid. Lebr. GOETZII Dissertatio de Mathematico vxorato, *Lips. 1724, 4.*

Gottfr. BOETTNERI Dissertationes II, de malis Eruditorum vxoribus, *Lips. 1705, 4.*

Ioach. Cph. NEMEITZ *Anmerckung von Weibern, sonderlich der Gelehrten, die ihre Maenner geliebet.*

S. in EIVSD. *Vernünfftigen Gedancken, Part. VI, p. 59-79.*

Ioh. Rud. MARCI *Historische Nachricht von Gelehrten, welche etwas besonders an ihren Weibern erlebet,* Iüterbog, 4.

Ioh. Pauli GVMPRECHTI Schediasma de πολυτεκνία Eruditorum, seu de copiosa Litteratorum Sobole, *Lips. 1717, 4.*

Irenaei CARPENTARII Schediasmata varia de Eruditis coelibibus, cum Scriptis variorum, eiusdem prope argumenti, *Vitemb. ap. Chr. Theoph. Ludouicum, 1717, 8.*

SECTIO XVI.

DE ERVDITORVM INSIGNIBVS ET SYMBOLIS.

Ioh. SCHOSSERI Liber de Insignibus clarorum virorum.

v. in *Eiusd.* Libris XI Poëmatum, *Frf. ad Viadr. 1585, 8.* et in *Theoph.* SINCERI Analectis Litterar. de Libr. rarior. *Norib. 1736, 8. p. 264-311.*

Ioh. Chr. KOCH *Versuch einer Nachricht von Wappen der Gelehrten, mit Anmerckungen aus der Moral und Litteratur, Leipzig, bey Joh. Friedr. Brauns Erben, 1728, 8.*

Eliae GEISSLERI Dissertatio de Symbolis, *von Denck- und Leibsprüchen, Lips. 1675, 4.*

Et inserta est *Theod.* CRVSII Symbolothecae doctae, *Lips. 1721, 4.*

Geo. WEISSII Manipulus Symbolorum, quibus viri clarissimi vsi sunt.

Insertus est *Theod.* CRVSII Symbolothecae doctae.

Theod. CRVSII Symbolotheca docta, siue Gnomae Symbolicae celeberrimorum in omnibus facultatibus eruditorum clarorumque Virorum, *Lips. sumt. haered. Rorlachianorum*, 1721, 4.

SECTIO XVII.
DE ERVDITORVM VIRTVTIBVS.

Adami RECHENBERG Dissertatio theologica de erudita pietate, *Lips.* 1705, 4.

Otton. Henr. GROSHEMII Commentatio de erudita pietate, *Altonae*, 1744.

Accessit der *Historischen Nachricht von Einweihung des Gymnasii zu Altona*, Altona, 1744, 4.

* Auctor hoc argumentum et philosophice et historice persecutus est.

Mich. LILIENTHAL Obseruatio ideam Eruditi modesti sistens.

v. in *Eius* Select. historic. et litterar. p. 53-84, *Regiom.* 1715, 8.

Mich. Frid. QVADII Dissertatio de modestia Eruditorum, *Sedini*, 1727, 4.

* Hae duae Dissertationes morales magis sunt, quam historicae.

Ioh. SCHMIDII Dissertatio de Palinodia Eruditorum, Auctore Resp. *Ioh. Cph.* OLEARIO, *Lips.* 1697, 4.

* Illos eruditos recenset, qui errores suos agnoscere et reuocare haud erubuerunt.

Ioh. Frid. HEINE Dissertatio moralis de misericordia Eruditorum, *Helmst.* 1713, 4.

Dan. Frid. IANI Dissertatio de Φιλοπονίᾳ Eruditorum, *Lips.* 1705, 4.

Ioh. Casp. KHVNII Dissertatio de amicitia Eruditorum, ad ideam PLINII *Secundi* praesertim delineata, *Argent.* 1696, 4.

Theoph. SPIZELII Pius literati hominis Secessus, siue a profanae doctrinae vanitate ad sinceram pietatem manuductio, BASILII *M.* et aliorum patrum doctissimorum exemplis et documentis illustrata. Editio altera, priori emendatior.

v. in SPIZELII litterato felicissimo, p. 401-555, *Aug. Vindel.* 1685, 8.

Mich. LILIENTHAL Obseruatio de Elegantia manuum eruditarum.

v. in *Eiusdem* Selectis historicis et litterariis continuat. p. 253-322, *Regiom.* 1719, 8.

SECTIO XVIII.
DE ERVDITORVM VITIIS.

§. I.
GENERATIM.

Ioh. Gothofr. BVCHNERI Schediasma historico-litterarium de Vitiorum inter eruditos occurrentium Scriptoribus, additis simul quibusdam horum vitiorum caussis specialibus, exemplis et horum librorum usu, *Lips. sumt. Ioh. Christ. Coerneri*, 1718, 8.

Giuseppe Maria MARAVIGLIA *Errori de Savi consagrati a Minerva*, Venezia, *presso Zaccaria Conzatti*, 1662, 16.

— *Il medesimo*, Roma, *per Ignatio de Lazzari*, 1667, 4.

Theoph. SPIZELII Felix litteratus ex infelicium periculis et casibus, siue de Vitiis

tis Literatorum Commentationes historico-theosophicae, quibus infelicium ex animo, hoc est vitiosorum Literatorum calamitates et miseriae, conquisitis exemplis et documentis selectioribus exponuntur etc. *Aug. Vind. ap. Theoph. Goebelium*, 1676, 8.

Ahasv. FRITSCHII Dissertatio de vitiis Eruditorum, *Lips.* 1677, 4.
Et exst. in *Eiusd.* Opuscul. var. *Norimb.* 1731, *fol.* Tom. II, Part. IV, p. 284.

Phil. Ant. LAVB. Dissertatio moralis de peccatis Eruditorum, *Helmst.* 1696, 4.

Gebh. Iul. RIEMSCHNEIDER Dissertatio de vitiis Artificum familiaribus, *Lips.* 1703, 4.

Ioh. Gottfr. BVCHNERI Dissertatio historico-philosophica de Scylla Eruditorum, seu lapsu eorundem ab vno extremo in alterum, *Erf.* 1717, 4.

Dan. Traug. MVLLER Programmata III de contemtu Eruditorum, *Sneeb.* 1747, 1748, 4.

§. II. SPECIATIM.

Burc. Gotth. STRVVII Programma de docto Atheo, *Ienae*, 1707, 4.

Petri Adolphi BOYSEN de Atheismi falso suspectis Dissertatio, *Hal.* 1710. Editio secunda, *Vitemb.* 1717, 4.

Iac. HASAEI Dissertatio de Gentilium Philosophis Atheismi falso suspectis, *Bremae*, 1716, 4.

Petri Adolphi BOYSEN Dissertatio de Apostasiae merito et falso suspectis, *Halae Magd.* 1714, 4.

Ioh. Cph. WENDLERI Dissertatio de Viris ex coetu Protestantium doctis, qui, incauta Patrum lectione seducti, in errores varios prolapsi sunt, *Ienae*, 1715, 4.

Ioh. Henr. BOCRISII Commentationes historico-litterariae II, de doctis Apostatis, *Suinf.* 1716, 4.

Iac. Hieron. LOCHNERI Schediasma de scriptoribus, qui aliis pagani, aliis Christiani, audiunt, *Bremae*, 1716, 4.

Ioh. Gottl. BIDERMANN Programma de Religione Eruditorum, *Numb.* 1744, 4.

Gabr. NAVDE *Apologie pour les grandes hommes soupsonnez de Magie. Derniere Edition, où l'on a ajouté quelques remarques*, à Amst. *chez Iean Freder. Bernard*, 1712, 8.

Chr. Franc. PAVLINI *Anmerckung von gelehrten Maennern, so wegen eines Bündnisses mit dem Satan in Verdacht gefallen.*
S. in PAVLINI *Zeitkürtzender erbaulicher Lust, Part. III, p.* 25-34. Frankf. 1697, 8.

Ioh. Rud. MARCI Schediasma de suspectis in doctrina errorum, et ipsorum defensoribus quibusdam, e tribus Saxoniae ludis illustribus egressis, *Vitemb. ap. Sam. Hanauerum*, 1725, 8.

Henr. SCHARBAV Iudaismus detectus, in quo vindicantur et restituuntur, qui vel iniuste inter Iudaeos relati, vel ex Iudaeorum numero immerito exclusi sunt, *Lub. ap. Petr. Boeckmannum*, 1722, 8.

Ioh. HARDVINI Athei detecti. ATTV. in *Eiusd.* Opp. var. *Amst.* 1733, *fol.* pag. 1-243.

Ioh. Henr. STOECKHART Dissertatio de Spiritu Erudito familiari, *Lips.* 1679, 4.

Ioh. MOERSCKE de Viris illustribus pacti cum inferis Daemonibusque suspectis, *Wittenb.* 1694, 4.

Geo. Chr. WAGNERI Dissertatio de Eruditis Spirituum familiarium vsu suspectis, *Lips.* 1715, 4.

Chr. Mich. FISCHBECK de Eruditis sine pietate, *Longo-Salissae*, *sine anno*, 4.

Ioh. Matth. HVBSCHMANNS *besudelte und gereinigte Fama einiger Gelehrten*, Iena, *bey Chr. Frid. Goldner*, 1739, 8.

Ioh. COMMIRII de arte parandae famae Oratio, hab. *Rothomagi*, 1662.

Adiecta est *Eiusdem* Carminum Libris III, *Lutet. Paris.* 1678, *fol.* p. 215-236.

Vlr. HVBERI *Rede von der Pedanterey, gehalten 1678, ins Teutsche übersetzt von P. D.* gedr. 1710, 8.

Iusti Cph. BOEHMERI Prolusio de Artibus nonnullorum inclarescendi in Republica litteraria.

v. inter *Eius* Prolusiones VII, *Helmst.* 1707, 4. *p.* 8.

Mich. LILIENTHAL de Machiauellismo litterario, siue de peruersis quorundam in Republica litteraria inclarescendi artibus, *Regiom.* 1713, 8.

Die Mittel in der gelehrten Welt berühmt zu werden, 1736, 8.

Lucii CANDIDI Meditatio de eo, quod nimium est in studio litteris inclarescendi.

v. in Museo Heluetico, Vol. I, Partic. I, p. 1-48. Part. II, p. 169-209. *Tiguri*, 1746, 8.

Ioh. Burch. MENCKENII de Charlataneria Eruditorum Declamationes duae, *Lips. ap. Ioh. Frid. Gleditsch*, 1715, 8.

v. Etiam inter *Eiusdem* Orationes Acad. p. 158. seqq. *Lips.* 1734, 8.

—— Eaedem Declamationes, cum Notis Variorum. Accessit Epistola *Sebast.* STADELII (*Cph. Aug.* HEVMANNI) ad *Ianum* PHILOMVSVM de circumforanea literatorum vanitate. Adiectae sunt N. N. Notae tumultuariae. Editio quarta ad tertiam Amstelodamensem adornata, *Lucae*, *typis Leonardi Venturini*, 1726, 12.

—— Eaedem Declamationes cum Notis variorum et Epistola *Sebast.* STADELII. (*Cph. Aug.* HEVMANNI) Editio quarta, cui additae sunt Notae interpretis Gallici, et quaedam aliae, *Amst.* 1727, 8.

EVANGELI *Cosmopolitani* Notae ad *Ioh. Burch.* MENCKENII de Charlataneria Eruditorum Declamationes, in quibus exempla nonnulla, praecipue Hispanorum, adferuntur.

Accesserunt *Aug.* BEYERI Memoriis historic. critic. Libror. rarior. *Dresdae*, 1734, 8. *p.* 285-301.

Ioh. Burch. MENCKENII Oratio de grauitate Eruditorum, habita 1717.

v. inter *Eiusd.* Orationes Acad. pag. 265. seqq. eiusdemque fere est argumenti, ac Declamationes de Charlataneria.

Dan. Frid. IANI de Doctoribus vmbraticis, eorumque variis incommodis in Republica litteraria, Commentarius. Accedit eiusdem Dissertatio de nimio Latinitatis studio, accessionibus aucta, *Vitemb. ap. Chr. Theoph. Ludovicum*, 1720, 8.

Ioh. Frid. IVGLERI Oratio de Ciceronomania Eruditorum, *Weissenf.* 1744, 4.

Iac. THOMASII Tituli honorarii Scholasticorum, et alia scriptorum cognomina, in Catalogum ordine Alphabetico relata.

v. in HEVMANNI Actis Philosophor. Tom. III, Part. XVIII, pag. 921-929.

Car. Henr. HEBGII Dissertatio criticohistorica de Titulomania Eruditorum, *Lips.* 1723, 4.

Cph. Aug. HEVMANNI Epistola de Titulo Pedantae.

v. in *Eiusd.* Poeciles Tom. II, Lib. I, p. 89. *Halae*, 1726, 8.

Critique de la Charlatanerie, divisée en plusieurs Discours en forme de Panegyriques, faits et prononcez par elle même. II Discours, a Paris, *chez la Veuve Merge*, 1726, 1727, 8. *Voll. II.*

Ioh.

Ioh. Leon. FROEREISENII de Charlataneria Theologorum Oratio, hab. 1735, recusa, *Ienae* 1737, 4.

Frid. Andr. WALTHERI de nonnullis eruditorum vitiis, praesertim de thrasonismo, *Gottingae*, 1748, 4.

Caelii CALCAGNINI Commentatio, quod studia sint moderanda.

v. in *Eius* Opp. *Bas.* 1544, *fol.* p. 316-325.

Dan. Geo. MORHOFII Oratio de intemperantia in studiis, et Eruditorum, qui ex ea oriuntur, morbis, hab. 1669.

v. inter *Eius* Orationes, *Hamb.* 1698, 8. p. 106-143.

Elaui STEVCHII Dissertatio de intemperantia litterarum, *Vps.* 1722, 8.

Pauli Chr. HILSCHERI Dissertatio de περιεργίᾳ, seu inani studio, Eruditorum, *Lips.* 1693, 4.

Ioh. Adami SCHERZERI Programma de περιεργίᾳ ICtorum, *Lipsiae*, 1730, 4.

Ioh. Frid. CHRISTII Programma de περιαυτολογίᾳ Historiae scriptorum, *Lips.* 1731, 4.

Ioh. Henr. BRVCKERI Dissertatio philosophica de περιαυτολογίᾳ, *Bas.* 1741, 4.

Cph. Aug. HEVMANNI Dissertatio logica de Pilatismo litterario, *Gottingae*, 1731, 4.

Et exst. in *Eiusd.* Sylloge Dissertationum, *Gotting.* 1744, 8. Tom. I, Part. II, p. 466.

Ioh. Bodonis VLRICI de Galantismo Literario Prolusio, *Frf. ad Viadr.* 1739, 4.

Imman. SCHVTZENS *Gedancken von der gelehrten Calmeuserey*, Altona, 1742, 4.

Ioh. Gottfr. ZEISKE Programma de Theopeumatibus, s. adulatione Eruditorum, *Crosnae*, 1716, 4.

Ioh. Guil. BERGERI Dissertatio de πατριδομανίᾳ Eruditorum ad *Corn.* TACITI Annal. I, II. 88. Resp. Auctore *Benj. Gottl.* GERLACHIO, *Vitemb.* 1723, 4.

Ioh. Chr. STEMLERI Programma de Idololatria Eruditorum, *Numb.* 4.

Gratiani ASCHPANI (*Ioh. Cph.* KOECHERI) de superstitione erudita, seu litteraria, Libellus, *Colon.* 1728, 8.

Ioh. Cph. KOECHERI de Idololatria Litteraria Liber Singularis, *Hanouerae*, *ap. hered. Nic. Foersteri*, 1738, 8.

Ioh. Henr. ERNESTI Dissertatio de Misanthropis, *Lips.* 1675, 4.

Matth. Geo. SCHROEDERI Dissertatio historico-moralis de Misanthropia Eruditorum, *Lips.* 1717, 4.

Frid. Ern. SCHOLTZII Dissertatio de Eruditis sine moribus, *Lips.* 1705, 4.

Matth. Geo. SCHROEDERI Dissertatio historico-moralis de Misogynia Eruditorum, *von übelgesinnten Gelehrten gegen das weibliche Geschlechte*, Lips. 1716, 4.

—— Dissertatio historico-moralis de Misocosmia Eruditorum, vulgo, *Schmutzigen Gelehrten*, Lips. 1717, 4.

Adami RECHENBERG Dissertatio de Eruditorum loquendi licentia, *Lips.* 1669, 4.

Ioh. Frid. STVBELII Programma de Timiditate Eruditorum, *Annaeb.* 1729, *fol.*

Frid. Chr. BAVMEISTERI Commentatio de Eruditis, qui sensa animi exprimere nesciunt, Editio altera, locupletior, *Vitemb.* 1735, 4.

Et exst. in *Eiusd.* Exercitation. Academ. *Lips.* 1741, 4. p. 1, *sqq.*

Bened. MENZINI de Litteratorum hominum inuidia Liber, *Florentiae*, *typis Ioh. Ant. de Bonardis et Lucae de Lutis* 1675, 8.

Et in *Eiusd.* Opp. Parte II, p. 34. edit. Florent. 1680, 4.

Geo. Godofr. RICHTERI Dissertatio de Eruditorum inuidia, *Lips.* 1703, 4.

Eliae SILBERRADII de Eruditorum Inuidia Dissertationes II, *Argent.* 1712, 1714, 4.

Franc.

Franc. Alb. AEPINI Dissertatio de licita Eruditorum inuidentia, *Rost.* 1718, 4.

Mich. LILIENTHAL Obseruatio de Bibliotaphis, seu inuidis librorum occultatoribus.

v. in *Eius* Selectis historicis et litterar. *Regiom.* 1715, 8. p. 178-225.

Ioh. Laur. a MOSHEIM de Odio theologico Commentatio, *Gottingae*, 1747, 4.

§. III.

DE BELLIS INTER ERVDITOS.

Sam. WERENFELSII Dissertatio de Logomachiis Eruditorum.

v. in *Eiusd.* Dissertation. Vol. I, *Amst.* 1716, 8. p. 1-268.

Iusti Cph. BOEHMERI Prolusio de bellis litterariis.

v. inter *Eius* Prolusiones VII, *Helmst.* 1707, 4. p. 17, seqq.

Ioh. Geo. WALCHII Obseruatio de Nugis et Bellis Grammaticorum.

v. in Miscellan. Lipsiens. Tom. I, p. 42-54.

Ioh. Henr. KREVSCHNERI Dissertatio de Caussis rixarum inter Eruditos motarum, Auctore et Respondente *Ioh. Bernh.* STEIN, *Regiom.* 1719, 4.

Eliae SILBERRADII Bellona inter Musas, s. Dissertationes III de bellis litterariis, *Argent.* 1719, 4.

Ioh. Burch. MENCKENII Oratio de origine et caussis bellorum inter Eruditos, hab. 1725.

v. inter *Eiusd.* Oration. Academ. *Lips.* 1734, 8. p. 425-447.

Sigism. Andr. FLACHS Dissertatio de caussis dissensus Eruditorum, *Lips.* 1721, 4.

Geo. Henr. RIBOVII Dissertatio philosophica de Controuersiis Eruditorum generatim consideratis, *Helmst.* 1727, 4.

Geo. Ludov. GOLDNERI Dissertatio de Contentionibus Philosophorum veterum, scripta 1700.

v. inter *Eiusd.* Dissertationes scholast. select. *Lips.* 1704, 8. p. 247-258.

Ioh. Alb. FABRICII Dissertatio de antiquorum Philosophorum, Stoicorum maxime, cauillationibus.

legitur in *Eiusd.* Opusculis, *Hamb.* 1738, 4. p. 133, seqq.

Abasu. FRITSCHII Paraenesis de cauenda et fugienda in refutandis aliorum Scriptis aut opinionibus λοιδορίᾳ, seu conuitiandi libidine et acerbitate.

v. in *Eiusd.* Opuscul. Tom. II, Part. IV, p. 280. *Norimb.* 1731, *fol.*

Frid. MENZII Dissertatio de contentiosi Sophistae pusillitate, *Lips.* 1728, 4.

Apologie pour les Sçavans sur les Vivacitez et les impolitesses, qui leur echapent dans leurs querelles.

v. *dans le Nouveau Mercure, Avril,* 1717, *pag.* 7-51.

Reflexions ou Dissertation sur la guerre perpetuelle, qui regne entre les Autheurs modernes. Par M. de V. *Gentilhomme de Normandie.*

v. *dans le Nouveau Mercure, May,* 1720, *pag.* 3-15.

Chr. Frid. STISSER de Controuersiis Eruditorum Dissertatio, *Frf. ad Viadr.* 1739, 4.

§. IV.

§. IV.

DE PLAGIO ET PLAGIARIIS.

Franc. DVARENI de Plagiariis et Scriptorum alienorum compilatoribus, ad *Franc.* BALDVINVM, Epistola, scripta 1549.
v. in DVARENI Operibus, *Aur. Allobr.* 1608, *fol.* Part. II, p. 293-297.
* Iuridice magis, quam historice, hoc argumentum pertractauit Auctor.

Iac. THOMASII Dissertatio philologica de plagio litterario, *Lips.* 1673, 4. et *Suobaci*, 1692, 4.

—— Accessiones ad Dissertationem de plagio litterario, quarum I Supplementum Catalogi plagiariorum, II Locum *Ioh.* BONAE, Cardinalis, de hoc argumento, III Praefationem de vitiis scribentium libros ipsi Disputationis actui praemissam, IV Nucleum Disputationis maxime theoreticum, thesibus paucis et breuibus comprehensum, V Summaria Dissertationis iuxta seriem paragraphorum, VI Indicem plagiariorum, vel quasi alphabeticum, exhibet, *Ienae*, 1679, 4.

Theod. Ianss. ab ALMELOVEEN Plagiariorum Syllabus.
v. in *Eiusdem* Opusculis, *Amst.* 1686, 8. p. 183-195.

Leonardi COZZANDI de Plagiariis Liber singularis.
v. *nelle Miscellanea di varie Operette*, *Tom. II*, *p.* 135-328. Venez. 1740, 12.

Dav. ABERCROMBII Fur Academicus, *Amst. ap. Abr. Wolfgang*, 1689, 12.

Ioh. Alb. FABRI, i. e. FABRICII Decas Decadum, siue Plagiariorum et Pseudonymorum Centuria. Accessit Exercitatio de Lexicis Graecis, *eodem Auctore*, Lips. *sumt. haered. Frid. Lanckischii*, 1689, 4.

—— Eadem, aliquanto auctior.
v. in FABRICII Opusculis, *Hamb.* 1738, 4. p. 1-106.

Ioh. Conr. SCHWARTZII Dissertatio de Plagio litterario, *Halae Magdeb.* 1701, 4.

—— Eadem, auctior, cum hac inscriptione: De Plagio litterario Liber vnus, *Lips. ap. Iac. Fritsch*, 1706, 8.

Thomae CRENII de furibus librariis Dissertatio epistolica, *Lugd. Bat. ex offic. Abr. van der Myn*, 1716, 8.

Syllabus plagii, vel damnatorum, vel accusatorum, Auctore M. P. B. S. (*Meinh.* PLESKEN, *Bren. Sax.*)
v. in Apparatu literario Societ. Colligent. *Witteb.* 1717, 8. Collect. I, p. 157-177. et Coll. II, p. 349-369. et in *Polyc.* LYSERI Amoenitat. litterar. *Lips.* 1729, 8.

Caietani GIARDINA Plagiariorum Indiculus. Accessit *Eiusdem* Libello de recta methodo citandi Authores, *Panormi*, 1718, 12. pag. 155-181.

Frid. Otton. MENCKENII Criticae literariae Specimen primum, exhibens Plagiariorum duas Decades.
v. in Miscellan. Lipsiens. nov. Volum. I, Part. I, p. 86-171.

Chr. Ludov. SCHLICHTERI Catalogus Plagiariorum, vel quasi, ordine alphabetico digestus, Notulisque criticis illustratus.
v. in *Conr.* IKENII Symbolis Literar. Tom. I, Part. I, p. 43-101. P. II, p. 64-123.

Guil. Hieron. BRVCKNERI de Plagio litterario in Studio Iuris, *Ienae*, 1717, 4.

ANONYMI *Anmerckung, daß die groessten Poeten die vortrefflichsten Diebe sind.*
S. in Haellischen auserlesenen Anmerckungen über wichtige Materien und Schrifften, P. V, p. 157-178.

SECTIO XIX.

DE ERVDITORVM SOLOECISMIS LITTERARIIS.

Leonis ALLATII de erroribus magnorum Virorum in dicendo, Dissertatio Rhetorica, *Romae, apud Haeredes Mascardi, 1635, 8.*

Ioh. Erici OSTERMANNI de Erroribus Auctorum Latinorum Exercitatio critica, *Witteb. 1648, 4.*

Geo. TRINCKHVSII Dissertatio de memoriae lapsibus doctorum Virorum, *Gerae, 1668, 4.*

Secondo LANCELLOTTI *Farfalloni de gli antichi Historici, mandati in luce dal* D. Ottavio LANCELLOTTI, *suo fratello,* Venetia, *appresso i Guerigli, 1668, 8.*

Que les meilleurs Ecrivains sont sujets à se méprendre.

v. *l'Hexameron Rustique de* Mr. de la MOTHE le VAYER, *à Paris, 1671, 12. I Journée, p. 10-49.*

Marcelli ANCYRANI, i. e. *Iac.* BOILEAV Colloquium criticum de Sphalmatis Virorum in re litteraria illustrium.

Accessit *Eiusdem* Disquisitionibus II, de residentia Canonicorum, in calce, *Paris. 1695, 8.* p. 1-144.

Mich. LILIENTHAL Obseruatio de Soloecismo literario.

v. in *Eiusdem* Selectis historicis et litterariis, *Regiom. 1715, 8.* p. 315-382.

Ioh. Geo. SCHELHORNII Dissertatio de Soloecismis literariis.

v. in *Eius* Amoenitat. literar. Tom. V, p. 1-49.

Erreurs de quelques Sçavans, et quelles en sont les causes.

v. *dans les Singularitez historiques et litteraires de* Iean LIRON, *à Paris, 1738, 12. Tom. I, p. 152-180.*

Schnitzer einiger Gelehrten in der Gelehrsamkeit.

v. *in* Ioach. Cph. NEMEITZ *vernünfftigen Gedancken über allerhand Materien,* Frf. M. *1744, 8. Part. V, p. 125-146.*

Chr. GRYPHII Obseruatio de Exterorum, praecipue Gallorum, erroribus geographicis.

v. in Miscellan. Lipsiens. Tom. X, p. 1-43.

Irrthümer der Frantzosen, und anderer Gelehrten in der historischen Geographie.

S. *in* Ioach. Cph. NEMEITZ *vernünfftigen Gedancken über allerhand Materien,* Frf. M. *1739, 8. Part. II, p. 21-39.*

Nic. Hieron. GVNDLINGS *laecherliche Schnitzer, welche die Vnwissenheit der Historie der Gelahrheit nach sich ziehet.*

S. *in* Eiusdem *Satyrischen Schrifften,* Iena, *1738, 8. p. 563-576.*

SECTIO XX.

DE ERVDITORVM FELICITATE.

Theoph. SPIZELII Coronis historico-theosophica, qua felicis Litterati imago exemplis et documentis selectioribus illustrata ostenditur.

Accessit *Eiusdem* Commentationibus de Vitiis Litterator. *Aug. Vind. 1676, 8.* pag. 1060-1110.

—— Litteratus felicissimus, siue de conuersione Litteratorum Commentarius, selectis Doctorum veterum, Scriptorumque ecclesiasticorum, monumentis et documentis, nec non singularibus conuersorum Literatorum exemplis et historiis, illustratus,

tus, Tomus I, II, *Aug. Vindel. ap. haered. Theoph. Goebelii, 1685, 8. Voll. II.*

Paganini GAVDENTII Dissertatio de Philosophis in aula.

v. in MEVSCHENII Vitis summor. Viror. *Cob.* 1736, 4. Tom. II, p. 123-127.

Octauii FERRARII Prolusio de pretio Litteris et Litteratis a Principibus habito.

v. in *Eiusd.* Opp. *Chemn.* 1664, 12. p. 256. et *Wolffenb.* 1711, 8. Tom. I, p. 131.

Programma Decani Facultatis philosophicae Lipsiensis (*Valent.* FRIDERICI) de honoribus eruditis decretis, *Lipf.* 1669, 4.

Car. Frid. PEZOLDI Dissertatio de memoria memorabili, Auctore et Resp. *Ioh. Geo.* PIELZIO, *Lipf.* 1699, 4.

—— Dissertatio de obliuione memorabili, *ibidem*, 1703, 4.

* Hanc Dissertationem a praecedente seiungere nolui, quamuis contraria illi exempla contineat.

Mich. RICHEY Programma de Polymnemonibus, siue memoriae diuinioris exemplis plus centum, ex varia historia, praesertim Eruditorum, depromtis, *Stadae*, 1706, 4.

—— Continuatio eiusdem argumenti, *ibidem*, 1707, 4.

—— Continuatio altera, *ibidem*, 1710, 4.

—— Continuatio tertia, *ibidem*, 1711, 4.

Traité historique de ceux, qui ont appris par coeur toute la Bible.

v. *dans les singularitez historiques et litteraires*, à Paris, 1739, 12. *Tom. III, pag.* 150-194.

Ioh. Gottl. BIEDERMANNS *Anmerckung von Polyglottis, oder Gelehrten, die viele Sprachen zugleich gewust haben.*

S. *in der Hamburgischen vermischten Bibliothec, Vol. III, p.* 509-515.

Ioh. Burch. MENCKENII Dissertatio de his, quibus singularis quidam et insolitus Auditorum applausus contigit.

v. inter *Eiusd.* Dissertation. Academ. pag. 54, seqq.

SECTIO XXI.

DE ERVDITORVM INFELICITATE.

Ioh. Burch. MENCKENII Analecta de calamitate Litteratorum, nimirum: *Petri* ALCYONII Medices Legatus, siue de Exilio Libri II. Accessere *Ioh.* PIERIVS, *Valerianus*, et *Corn.* TOLLIVS de infelicitate Litteratorum, et *Iof.* BARBERIVS de miseria Poëtarum Graecorum, *Lipf. ap. Ioh. Frid. Gleditsch*, 1707, 8.

Ioh. PIERII, *Valeriani*, de Litteratorum infelicitate Libri II.

Accesserunt *Eiusdem* Hieroglyphicis, *Frf. Moen.* 1678, 4. in fine pag. 41. et exst. in MENCKENII Analect. de calamit. Litterat. pag. 252.

Rumoldi MORTIERII Oratio de Querimoniis Professionis litterariae, *Parif. ap. Steph. Praevosteau*, 1600, 8.

Pietro Andr. CANONHIERO *delle cause dell' infelicitá e disgrazie de gli Huomini letterati e guerrieri Libri VIII*, en Anversa, *appresso Ioach. Trognesio*, 1612, 8.

Octauii FERRARII de Litteratorum infelicitate Prolusio.

v. in *Eius* Opp. *Chemn.* 1664, 12. p. 197. et *Wolffenb.* 1711, 8. Tom. I, pag. 100, et post *Theoph.* SPIZELII Commentationes de Vitiis Eruditor. *Aug. Vindel.* 1676, 8. p. 1111.

—— De Apollinis Infelicitate Prolusio.

v. in *Eius* Opp. *Chemn.* 1664, 12. et *Wolffenb.* 1711, 8. Tom. I, p. 11.

Corn. TOLLIVS de infelicitate Litteratorum.

v. in MENCKENII Analect. de calamit. Litterat. p. 413-482.

Theoph. SPIZELII Felix Litteratus ex infelicium periculis et casibus.

v. in Sect. praecedente.

—— Infelix Litteratus, siue de vita et moribus Litteratorum Commonefactiones nouae historico-theosophicae, quibus mysterium infelicitatis litterariae, extremaque vitiorum doctos homines infamantium pernicies expressius detegitur, praetermissa in opere anteriori exempla et documenta exhibentur, atque Eruditis culpa sua aerumnosis, via ad verae beatitudinis portum etc. ostenditur, *Aug. Vindel. ap. Theoph. Goebelium, 1680, 8.*

Ant. Mariae GRATIANI Theatrum historicum de virtutibus et vitiis illustrium virorum et foeminarum, eorundemque casibus, maximam partem funestis. Opera et studio *(Spir.)* FLECHERII, Abbatis S. Severini, *Frf. imp. Ioh. Iusti Erythropili, 1681, 8.*

Frid. MENZII Programma de miseria Eruditorum, *Lipf. 1725, 4.*

Ioh. Nic. FVNCCII de Litteratorum Miseria Programma, scriptum 1738.

v. inter *Eiusd.* Differtatt. Academ. *Lemgouiae, 1746, 8. p. 322-334.*

* * *

Ioh. SCHMIDT Oratio de visu carentium conditione, a litterarum amore et laude non excludenda, *Argent. 1662, 4.*

Geo. TRINCKHVSII Dissertatio de Coecis sapientia ac eruditione claris, *Gerae, 1672, 4.*

Chr. Franc. PAVLINI *Anmerckung von vielen Stockblinden, aber geschickten und gelehrten, Maennern.*

S. *in* PAVLINI *Zeitkürtzender erbaulicher Lust*, Franckf. *1697, 8. Part. III, p. 339-349.*

Sigism. Wilh. STIEFFII *Anschau der Allmacht Gottes an einigen galant-gelehrten Blinden*, Nordhausen, *1702, 4.*

Henr. Aug. FRICKE Dissertatio de Coecis Eruditis, *Lipf. 1715, 4.*

Geo. Henr. GOETZE de Coecis Dissertatio, *Lubecae, 1715, 4.*

Cph. Aug. HEVMANNI Programma de Coecis videntibus, scriptum 1720, et Epistola de eodem argumento.

v. in *Eiusd.* Poeciles Tom. I, Lib. I, p. 139-161, Lib. II, p. 187-195 et 231.

Theod. CRVSII *Anmerckung von blinden Gelehrten.*

S. *in* EIVSDEM *Vergnügung müssiger Stunden, Part. X, p. 23-40.*

Achill. Dan. LEOPOLDI Commentatio de coecis ita natis, *Lubecae, 1726, 4.*

Ioh. Cph. WOLFII Dissertatio de carcere Eruditorum Museo, Resp. et Auctore *Casp. Petro von* SCHWOLL, *Vitemb. 1710, 4.*

—— Eadem Dissertatio, Editio Secunda, *ibid. 1718, 4.*

Theod. CRVSII *Anmerckung von Gelehrten, so im Gefaengniss Bücher geschrieben.*

S. *in* EIVSD. *Vergnügung müssiger Stunden, Part. VI, p. 1-12.*

Petri ALCYONII Medicea Legatus, siue de Exilio Libri II.

v. in MENCKENII Analectis de calamitate Litterator. p. 1-250.

Geo. Henr. GOETZII Diptycha Exulum, *oder Exulanten-Register, darinnen die Nahmen derer bestaendigen Lutheraner angeschrieben stehen, welche üm der Lehre des Evangelii willen verfolget und vertrieben worden*, etc. Altenb. *bey Ioh. Ludw. Richter, 1714, 8.*

Frid. Chr. BAVMEISTERI Programma de insigniorum nonnullorum Satyricorum fatis, funestoque vitae exitu.

v. in *Eiusd.* Exercitation. Academ. *Lipf. 1741, 4. p. 71.*

—— Programma de Satyricis infelicibus.

v. ibid. p. 89.

* * *

De casibus Poëtarum tragicis.

v. infra Lib. III, Cap. V, Sect. V.

SECTIO

SECTIO XXII.

DE ERVDITORVM FATIS ET SINGVLARIBVS VARIIS.

Ioh. Gottlob PFEIFFERI Dissertatio de Eruditis Θαυμασίοις in aetate tenera, *Lips. 1696*, 4.

Geo. Henr. GOETZII Puer decennis, s. Eruditus in primo decennio vitae suae memorandis fatis obnoxius, *Lubecae, 1711*, 4.

Chr. WEISII Dissertatio de Spuriis in Ecclesia et Re litteraria claris, *Lips. 1693*, 4. et recusa, *Vitemb. 1735*, 4.

Geo. Frid. ZSCHAV Schediasma, omina Eruditorum de Eruditis euentui conformia sistens, *Lips.* 4.

Ioach. MANTZELII Praesagia Eruditorum de Eruditis, *Dresdae*, *1709*, 4.

Petri KVNTZII Schediasma Sacro-profanum de Viris nomine et omine illustribus, *Ienae*, *1720*, 4.

Mich. Frid. QVADE Dissertatio de Viris Statura paruis, eruditione magnis, *Gryphisw. 1706*, 4.

Cph. Aug. HEVMANNI Programma de Macromicris, siue magnis, non magnis.
v. in *Eiusd.* Poecil. T. II, Lib. IV, p. 559.

Chr. WEISII Dissertatio de fatis Eruditorum in Aula, *Lips. 1695*, 4.

Erdm. VHSE Dissertatio de Solitudine Eruditorum, *Lips. 1708*, 4.

Casp. Henr. STARCKII de Doctorum vita priuata, quam honoribus quidam et officiis publicis praetulerunt, Tractatus, *Lubecae*, *ap. Petr. Böckmannum*, *1708*, 4.

Reinh. Henr. ROLLII Dissertatio epistolica de Doctoribus Academicis ad Gymnasiorum vel Scholarum gubernacula vocatis, *Rost. ap. C. G. Garmannum*, *1709*, 8.

Ioh. Geo. MARTII Dissertatio de fuga Litteratorum ob singularia diuinae prouidentiae documenta memorabili, *Lips. 1705*, 4.

Geo. Frid. NEVMANNI de Eruditis, qui patriam suam nonnunquam obscuram nobilitarunt, Epistola, *Lips. 1707*, 4.

Gottl. Aug. IENICHEN Commentatio de Doctis, qui extra patriam, patriam inuenerunt, *Lips. 1729*, 4.

Ioh. Alex. DRECHSLERI Dissertatio historica de Studiorum Apostatis, *Lips. 1717*, 4.

Ioh. Phil. SCHMIDII Foetus Eruditorum, difficili partu notabiles, seu Commentatio historico-litteraria de Scriptis Eruditorum, in quorum elaboratione Auctores multum temporis consumserunt, *Rost. et Parchim. ap. G. L. Fritschium*, *1724*, 8.

Ioh. Frid. SOMMERLATTII Dissertatio historico-litteraria de Eruditis singularis cuiusdam libri amatoribus, *Lips. 1715*, 4.

Ludov. SCHVLTZ Dissertatio epistolaris de Eruditorum deliciis in libro quodam singulari, *Rost. 1723*, 4.

Henr. BONICK Dissertatio historica de Eruditis sine libris, *Lips. 1693*, 4.

Geo. Henr. GOETZII Museum Eruditi, variis memorabilibus conspicuum, *Lubecae*, *1703*, 4.

Godofr. LVDOVICI Dissertatio de filiis, generis, discipulis, qui in Patrum suorum, Socerorum et Praeceptorum munera successerunt, *Schleus. 1709*, 4.

Dav. Henr. KOEPKENII Epistola de meritis auorum in sobole propagatis, *Rost. 1705*, 4.

Ferd. Iac. BAIERI Oratio de fulminibus Litteratorum ordini fatalibus, *Altd. 1724*, 4.

Ioach. Cph. NEMEITZ *Anmerckung, wie sich Gelehrte im Reden und Schreiben etwas angewöhnen können.*
S. in EIVSD. *Vernünfftigen Gedancken, Part. V, p. 66-69.*

—— Anmerckungen von Gelehrten, die auf gleiche Gedancken in einer Sache gefallen, v. ibid. p. 205-216.

Geo. Henr. GOETZII Specimen ex Historia Litteraria Catechismi Historialis, Lubecae, 4.

SECTIO XXIII.

DE ERVDITORVM VITA LONGAEVA ET SINGVLARIBVS CIRCA MORTEM.

Henr. MEIBOMII Epistola de Longaeuis, *Helmaest. 1664*, 4.

Chr. ALTMANNI Dissertatio historico-philosophica de Senio Eruditorum, vulgo, *von denenienigen Hauptgelehrten Maennern, die in den letzten 3 Seculis über 70 bis 80 Jahr alt worden sind*, Auctore et Resp. *Chr. Godofr.* HOFMANNO, *Lipf. 1711*, 4.

Gottlob Aug. IENICHEN Specimen Bibliothecae Eruditorum longaeuorum, *Lipf. 1730*, 4.

Ioh. Chr. KOCHII Schediasma continens Decadem Virorum, qui Semiseculum fere laboribus scholasticis vacarunt, *Misenae, 1710*, 4.

Dan. Frid. IANI Obseruatio de Eruditis mortem sibi praesagientibus.

v. in Miscellan. Lipsiens. Tom. II, p. 635-648. Tom. X, p. 63-78.

Cph. PYLII Obseruatio de Eruditis, de quorum morte falsus rumor.

v. in Miscellan. Lipsiens. T. IV, p. 85-107.

Ioh. Rud. MARCI de Eruditis, de quorum morte falsus rumor fuit, Schedisma, *Seruestae*, 4.

Reinh. Henr. ROLLII de Eruditis climacterico maximo denatis, Schediasma historico-litterarium, *Rost. 1707*, 4.

Theod. CRVSII Schediasma historicum de die natali Viris insignibus et eruditis emortuali, *Vratisl. 1708*, 4.

—— *Ebend. Abhandlung vom Gelehrten, die an ihrem Geburths-Tage gestorben, vermehrter.*

S. in EIVSD. *Vergnügung müssiger Stunden, Part. II, p. 19-55.*

Frid. Petr. TACKII Dissertatio epistolaris de Eruditis, quibus dies natalis fuit fatalis ac vltimus, *Gottingae, 1736*, 4.

Ioh. Cph. TSCHANTERI Dissertatio I historica, de Eruditis Studiorum intemperie mortem sibi accelerantibus, *Lipf. 1704*, 4.

—— Dissertatio II physica, de eodem argumento, *ibidem, 1705*, 4.

—— *Historische Nachricht von gelehrten Leuten, die sich zu Tode studiret, in III Theilen*, Budissin, *bey Dav. Richter, 1722*, 8.

Geo. Henr. GOETZII Dissertatio historico-litteraria de Eruditis, qui vel aquis perierunt, vel diuinitus liberati fuerunt, *Lubecae, 1715*, 4.

M. C. H. W. Ευρήματα historica de morte ex moerore.

v. in Analectis ex omni meliorum Litterarum genere, *Lipf. 1730*, 4. T. II, p. 505-557.

Ioh. Gottl. VVLPII Dissertatio historico-moralis de Viui-comburio Orthodoxorum a Papistis iniuste introducto, *Lipf. 1693*, 4.

Reinholdi Dieter. VOIGT Dissertationes II, de Haereticis misera morte extinctis, *Vitemb. 1716*, 4.

Reflexions sur les grands Hommes, qui sont morts en plaisantant, avec des Poësies diverses, par M. D . . . ROCHEFORT, *chez Iaques le Noir, 1714*, 12.

—— *Les mêmes, augmentées d'Epitaphes et autres Pieces curieuses, qui n'ont point encore paru*, à Amst. *1732*, 12.

Betrachtungen über dieienigen grossen Leute, welche in Schertzen gestorben, aus dem Französis. übersetzt, Frf. und Leipz. 1747, 8.


—— *Betrachtungen über dieienigen grossen Leute, welche im Schertzen gestorben, aus dem Französischen übersetzt*, Berlin, *bey I. P. Schmidt*, 1748, 8.

PARTIS II

LIBER II

SCRIPTORES

HISTORIAE LITTERARIAE PARTICVLARES.



LIBER II
HISTORIAE LITTERARIAE PARTICVLARIS SCRIPTORES.

* Generaliores tantum de statu litterario cuiusque gentis Scriptores hic exhiberi, praemonendum est. Qui vero de fatis certarum scientiarum certae cuiusdam gentis, Bibliothecis item, Scholis, et Academiis, egerunt, isti quidem Libro III, IV, V, convenienti ipsis loco, quaerendi sunt.

CAPVT I.
HISTORIA LITTERARIA GENTIVM ANTIQVARVM.

SECTIO I.
AEGYPTIORVM.

Ioh. PRIDEAVX Dissertatio de Sapientia Aegyptiorum ad Actor. VII, 22. hab. 1616.
    in *Eiusd.* Opp. Theologicis, *Tiguri*, 1672, 4. p. 441-452.

Herm. CONRINGII de Hermetica Medicina Libri duo, quorum primus agit de Medicina, pariterque de omni sapientia veterum Aegyptiorum; Altero non tantum PARACELSI, sed etiam Chemicorum, PARACELSI laudatorum, aliorumque, potissimum quidem Medicina omnis, simul vero et reliqua vniuersa doctrina, examinatur. Editio secunda, infinitis locis emendatior, et auctior, *Helmest. typis Henn. Mulleri*, 1669, 4.

Isr. Traug. GARMANNI Exercitationes III de sapientia Aegyptiorum, *Vitemb.* 1710, 4.

Iac. Frid. REIMMANNI Idea Systematis Antiquitatis litterariae specialioris, siue Aegyptiacae, *Hillesheim*, *ap. Ludolph. Schroederum*, 1718, 8.

SECTIO II.
HEBRAEORVM ET IVDAEORVM.

§. I.
GENERATIM.

Ehreg. Dan. COLBERGII Sapientia veterum Hebraeorum per vniuersum terrarum orbem dispersa, aliquot Disputationibus publicis in regia Vniuersitate Gryphiswaldensi exhibita, *Gryphisw. litteris Dan. Benj. Starckii*, 1694, 4.

Theoph. SPIZELII Dissertatio philologica de veterum Ebraeorum et recentiorum quorundam erga bibliothecariam et litterariam rem amore et studio.

Accessit *Theoph.* SPIZELII Sacris Bibliothecar. Arcanis, *Aug. Vindel.* 1668, 8. p. 356-384.

Rud. Mart. MEELFVHRERI de meritis Hebraeorum in rem Litterariam Dissertatio, *Wittemb.* 1699, 4.

Polyc. LYSERI Dissertatio de origine Eruditionis, non ad Iudaeos, sed ad Indos, referenda, *Vitemb.* 1716, 4.

* Auctor, dum originem primamque litterarum culturam Iudaeis abiudicare conatur, plurima de antiquo eruditionis eorundem statu habet.

Erici BENZELII Dissertatio de re litteraria Iudaeorum, *Vps.* 1716, 4.

Geo. Car. PETRI Dissertatio ex antiquitate Ebraea, de studio magico Iudaeorum, *Vitemb.* 1733, 4.

Andr. Geo. WAEHNERI Dissertatio de Eruditione Iudaica, Resp. et Auctore *Ioh. Ludov.* PACHT, *Gottingae*, 1742, 4.

§. II.
DE RATIONE LITTERAS COLENDI ET GRADIBVS LITTERARIIS HEBRAEORVM.

Iulii BARTOLOCCII Dissertatio de ritu studendi in Academiis Iudaeorum, olim in Babylonia, in Sora, et in Pumbedita.

v. in BARTOLOCCII Bibliotheca Rabbin. *Romae*, 1675, *fol.* Part. I, p. 456-490.

Ioh. Henr. von SEELEN de Institutione Iuuentutis apud veteres Hebraeos ad Prov. XXII, 6, Commentatio, *Lubecae*, 1718, 4.

—— De stipendiis litterariis Nebucadnezaris, Babyloniorum Regis, Meletema. Accessit *Eiusd.* Orationi in memor. stipendii Schabbeliani, *Lubecae*, 1738, 4.

Valent. FRIDERICI Dissertatio philologica de Titulis Doctorum Iudaicorum, *Lips.* 1692, 4.

Ioh. Leonh. LENZII de Priuilegiis Litteratorum in gente Hebraea Dissertatio, *Vitemb.* 1700, 4.

Geo. Ludov. GOLDNERI Dissertat. IV de Honoribus Doctorum veterum, *Gerae*, 1712, 4.

Nic. Alb. a KAMENEK de gradibus litterariis Hebraeorum Programma, *Pragae*, 1616, 4.

Ioh. Ern. ab AVERSVALDA Dissertatio de Rabbinis et gradibus honorum litterariis apud Ebraeos vsitatis, *Vitemb.* 1719, 4.

Chr.

Chr. Gottl. Frid. WOLF de Promotione Iudaeorum Academica, Dissertatio, *Lipſ. 1741*, 4.

Wilh. HILL de Hebraeorum Rabbinis, ſ. Magiſtris, Commentatio philologica, *Ienae, 1741*, 4.

§. III.

DE SCRIPTORIBUS ET SCRIPTIS HEBRAICIS.

Ioh. BUXTORFII Bibliotheca Rabbinica. Acceſſit *Eiusd.* Libro de Abbreuiaturis Hebraicis, *Baſ. 1613*, 8. et *ibid. 1640*, 8. *Franekerae*, *1696*, 8. *Herbornae*, *1708*, 8.

Iulii BARTOLOCCII Bibliotheca magna Rabbinica, de Scriptoribus et Scriptis Hebraicis, ordine Alphabetico, Hebraice et Latine digeſtis, a *Car. Ioſ.* IMBONATO poſt eius obitum abſoluta et aucta, *Romae*, *ex Typogr. S. Congregat. de propaganda fide*, Pars I, *1675*, P. II, *1678*, P. III, *1683*, P. IV, *1693*, *fol. Voll. IV.*

Car. Ioſ. IMBONATI Bibliotheca Latino-Hebraica, ſiue de Scriptoribus Latinis, qui ex diuerſis nationibus contra Iudaeos, vel de re Hebraica, ſcripſere, additis obſeruationibus criticis et philologico-hiſtoricis, accedit aduentus Meſſiae a Iudaeorum blaſphemiis ac Haereticorum calumniis vindicatus, *Ibidem*, *1694*, *fol.*

Ioh. Cph. WOLFII Bibliotheca Hebraea, ſiue Notitia, tum Auctorum Hebraeorum cuiuscunque aetatis, tum Scriptorum, quae vel Hebraice primum exarata, vel ab aliis conuerſa, ſunt, ad noſtram vſque aetatem deducta, Tomi IV, *Hamb. et Lipſ. impenſ. Chr. Liebezeit*, Tom. I, *1715*, T. II, *1721*, T. III, *1727*, T. IV, *1733*, 4. *Voll. IV.*

Ioh. Henr. OTTONIS Hiſtoria Doctorum Miſnicorum, qua opera etiam Synedrii magni Hieroſolymitani Praeſides et Vice-Praeſides recenſentur. Additae ſunt huic editioni Notae ab harum litterarum ſtudioſo.

v. in *Ioh. Cph.* WOLFII Biblioth. Hebr. Vol. IV, p. 336, ſeqq.

Frid. OPFERGELTS *aufrichtige Nachricht von den Jüdischen Lehren und ihren zur Exegeſi und Antiquitaet gehörigen Schrifften, nebſt einer kleinen Bibliotheca Rabbinica etc.* Halle im Magdeburg. *bey Ioh. Georg. Klemm*, *1730*, 8.

Ioh. Iuſti von EINEM Introductio in Bibliothecam Hebraeam, Magdeb. *litteris Godofr. Vetteri*, *1737*, 8.

SECTIO III.

CHALDAEORUM ET PHOENICUM.

Iac. Frid. REIMMANNI Hiſtoria Litteraria Babyloniorum et Sinenſium; Illa methodo chronologica, haec, ſcientifica, adumbrata, *Brunſv. et Hildeſ. ap. Vid. Schroderi*, 1741, 8.

Ioh. Dav. BAIERI Diſſertatio hiſtorica de Phoenicibus, eorumque ſtudiis et inuentis, *Ienae*, *1709*, 4.

Ioh. Mich. WEINRICH de Phoenicum Litteratura Programma, *Meinungae*, 1714, 4.

SECTIO IV.
GRAECORVM (ANTIQVORVM.)
§. I.
GENERATIM.

Casp. PEVCERI Oratio de ſtudiis veteris Graeciae, *Witteb. exc. Clem. Schleich et Anton. Schoene*, *1571*, *8*.

Et exſt. etiam inter *Phil.* MELANCHTHONIS ſelect. Declamatt. *Serueſtae*, *1586*, *8*. *Vol. III*, *p. 1*.

Lamb. BOS Oratio de Eruditione Graecorum, per Colonias eorum propagata, *Franequerae*, *ap. Franc. Halmam*, *1704*, *fol.*

Elia di AMATO *Lettera*, *nella quale* DIOGENE Laerzio *e convinto*, *per aver confeſſato*, *che le ſcienze non altronde*, *che da Greci vantaſſero la loro origine*.

v. *nelle Lettre erudite d'* Elia di AMATO, Parte II, p. 49-57. *Genua*, *1715*, *4*.

Mich. ROSSAL Oratio de magnis quibusdam commodis et vtilitatibus, quas Latini Graeciae debuerunt, *Groningae*, *1722*, *fol.*

Ioh. Chriſt. KRVSIKE Athenae florentes, *Hamb. 1721*, *4*.

§. II.
DE RATIONE LITTERAS EXCOLENDI APVD GRAECOS.

Chr. BERGII Diſſertatio de Encyclopaedia Veterum, *Ienae*, *1666*, *4*.

Ioh. CRAVSII Diſſertatio de Artibus liberalibus, ſ. Polymathia Veterum, *Ienae*, *1670*, *4*.

Ioh. Frid. HERTTENSTEINII ſtudium ſapientiae Veterum, Graecorum inprimis, *Vlmae*, *1713*, *4*.

Chr. Gottl. IOECHERI Analecta de Philoſophorum, potiſſimum veterum, peculiaribus ſtudendi modis, Pars I, et II, *Lipſ. 1716*, *4*.

Nic. Barth. FRANCI Exercitatio academica de peregrinatione veterum Sapientum, [potiſſimum Graecorum,] eruditionis ergo ſuſcepta, *Lipſ. 1679*, *4*.

Frid. RAPPOLT Diſſertatio de veterum Graecorum informatione, *Lipſ. 1645*, *4*.

Dan. MVLLERI de ratione inſtituendi educandique pueros apud Graecos programma, *Chemn. 1733*, *fol.*

Melch. ZEIDLERI Tractatus de gemino veterum docendi modo exoterico et acroamatico, *Regiom. 1681*, *4*.

Geo. PASCHII Diſſertatio de vſitata, veterum exemplo, ratione tradendi per Dialogos, *Kilonii*, *ſine anno*, *4*.

* Inſerta eſt poſtea haec Diſſ. quibusdam in locis aucta et emendata capiti I Operis PASCHII de variis modis moralia tradendi, *Kil. 707*, *4*.

Ioh. Phil. TREVNERI Diſſertatio de antiquo interrogandi modo, *Ienae*, *1688*, *4*.

Frid. Henr. IACOBS Diſſertatio de cura Laconum circa inſtitutionem, exercitia et ſtudia, ſuorum, *Ienae*, *1704*, *4*.

Andr.

Andr. Chr. ESCHENBACHII Dissertatio de Symposiis Sapientum.
v. in *Eiusd.* Dissertationibus Academicis, *Norib.* 1705, 8. p. 279, seqq.

Mart. HASSEN Programma de Conuiuiis Veterum eruditis, *Vitemb.* 1718, 4.

Petr. EKERMAN Dissertatio de eruditis Veterum Conuiuiis, *Vps.* 1740, 4.

Burch. Gotth. STRVVII Dissertatio de Quinquertionibus eruditis, Auctore et Resp. *Iac. Geo.* SPANGENBERG, *Ienae*, 1721, 4.

Car. Henr. THEVNE Disquisitio de Quinquertionibus litterariis, *Halae Magdeb.* 1734, 4.

Herm. REISMANN Programma de Certaminibus ingeniorum apud Veteres, *Frf. ad Viadr.* 1738, 4.

Geo. Nic. KRIEGK de inclarescendi modis apud Graecos veteres, *Ienae*, 1699, 4.

Claude GROS de BOZE *Dissertation des recompenses et des marques d' honneur, que les Grecs et les Romains accordoient à ceux, qui se distinguoient dans les Sciences, ou dans l' Art militaire.*
v. *dans l' Hist. de l' Acad. des Inscript.* edit. d'Amsterd. *T. I, p.* 139.
—— *Eben dieselbe Abhandlung, ins Deutsche übersetzt.*
S. *im neuen Büchersaal der schoenen Wissenschafften, Vol. II, p.* 69.
* De Auctorum Graecorum veterum Vitis Scriptores vide supra, Lib. I, Cap. IV, Sect. III.

SECTIO V.

ROMANORVM.

§. I.

GENERATIM.

Aldi MANVTII Epistola ad *Iulium* IACOBONIVM de artibus liberalibus veterum Romanorum.
v. in *Aldi* MANVTII Quaesitis per Epistolam, *Venet.* 1576, 8. Libri I Epist. IX, et in GRVTERI Lampade, T. IV, p. 265, et in GRONOVII Thesauro Antiquit. Gr. Tom. VI.

Herm. CONRINGII Dissertatio ad L. I Codicis *Theodosiani* de studiis liberalibus Vrbis Romae et Constantinopoleos, recensita, aucta et correcta. *Eiusdem* Dissertatio de iis, quae in studioso quouis requiruntur, qui in Academia velit studiorum fructum carpere, excerpta ex *Ioach.* HOPPERI de vera Iurisprudentia Libro IV, *Helmest.* 1674, 4.
—— Eadem Dissertatio.
v. in SALLENGRII Thesauro Antiquit. Rom. Tom. III, p. 1193, et in CONRINGII Opp. a GOEBELIO editis, Tomo VI, p. 1, seqq. et adiecta est *Eiusd.* Antiquitatibus Academic. *Gottingae*, 1739, 4.

Cph. CELLARII Dissertatio de studiis Romanorum litterariis in vrbe et prouinciis, *Halae*, 1698, 4.
Et in *Eiusd.* Dissertationibus Academ. *Lips.* 1712, 8, p. 341, seqq. et in SALLENGRII Thesauro Antiquit. Rom. Tom. III, p. 1233.

Conr. BVDDE Dissertatio de studiis liberalibus apud veteres Romanos, *Ienae*, 1700, 4.

Chr. FALSTERI Quaestiones Romanae, siue Idea Historiae Litterariae Romanorum. Accedunt memoriae obscurae clarissimorum quorundam Ingeniorum et Monumentorum apud Romanos, *Lips. et Flensb. ap. Balth. Ott. Bosseckium*, 1718, 8.

Ioh. Geo. FRICKII Dissertatio de Initiis Eruditionis apud Romanos, *Altd.* 1728, 4.

§. II.

DE RATIONE LITTERAS COLENDI APVD VETERES ROMANOS.

Ioh. Geo. WALCHII Diatribe de variis modis litteras colendi apud veteres Romanos, *Lipſ. 1716*, 4.
Et in *Eiusdem* Parergis Academicis, *Lipſ. 1721*, 8. p. 51, ſeqq.

Ioh. OLIVAE de antiqua in Romanis Scholis Grammaticorum diſciplina, Diſſertatio ludicra, *Venetiis, typis Laur. Baſilii*, 1718, 8.

Ioh. Iac. CLAVDII Diatribe de veterum Paedagogis, recenſita et edita a *Ioh. Dav.* MVLLERO, *in Valle D. Mariae*, 1719, 4.

Iuſti LIPSII Epiſtola ad *Othon.* HARTIVM de recitatione veterum Romanorum.
v. inter *Eiusdem* Epiſtolas ad Belgas, Centur. II, Epiſt. XLVIII, in Opp. Tom. II, p. 447.

Gerh. Ioh. VOSSII de Imitatione tum oratoria, tum poëtica, deque recitatione Veterum Liber.
v. inter G. I. VOSSII et *aliorum* Diſſertationes de ſtudiis bene inſtituendis, *Traj.* 1658, 12. p. 48, et in *Eiusd.* Opp. Tom. III, *Amſt.* 1697, *fol.*

Ioh. Geo. NEVMANNI de Retractationibus Eruditorum Diſſertatio, *Wittenb.* 1685, 4.

Magni Dan. OMEISII Diſſertatio de Recitationibus Veterum, [cumprimis Romanorum,] *Altd.* 1697, 4.

Cph. Gothofr. BARTHII Diſſertatio de Recitatione et Retractatione Veterum, ad mentem ſententiamque C. PLINII *Caecilii Secundi*, *Halae Magdeb.* 1701, 4.

Ioh. Gottfr. ZEISKE de Veterum more auditores ad recitationes aduocandi Programma, *Sorauiae*, 1725, *fol.*

Petri EKERMAN Diſſertatio de ſtudio Veterum recitandi, *Vpſ.* 1740, 4.

Cph. Gothofr. BARTHII Diſſertatio de Seceſſibus Veterum ad mentem ſententiamque C. PLINII *Caecilii Secundi*, *Halae Magdeb.* 1701, 4.

Cph. CELLARII Lucubratiuncula de Vigiliis et Lucubrationibus Veterum, *Halae Magdeb.* 1699, 4.
Et in *Eiusd.* Diſſertationibus Academicis, *Lipſ.* 1712, 8. Part. II, p. 392, ſeqq.

Car. Henr. PETZSCHII de Veterum lucubrandi ſtudio Oratio, *Miſenae*, 1742, 4.

Ioh. Iac. ROHDE Diſſertatio de lectis Veterum lucubratoriis, *Regiom.* 1714, 4.

Frid. Chr. BAVMEISTERI Programma de Lecticulis lucubratoriis veterum Romanorum.
v. in *Eiusdem* Exercitationibus academ. et ſcholaſt. *Lipſ.* 1741, 4. p. 218, ſeq.

Bernh. Petri KARL Diſſertatio de Applauſibus declamatoriis, *Roſt.* 1696, 4.

Frid. Chr. BAVMEISTERI Programma de more veterum Quiritum Scholaſticos finita recitatione oſculis excipiendi.
v. in *Eiusd.* Exercitationibus academic. et ſcholaſt. *Lipſ.* 1741, 4. pag. 201, ſeq.

Ioh. BILBERG Diſſertatio de Anagnoſtis, *Vpſ.* 1689, 8.

Ioh. Nic. FVNCCII de Acroamatibus inter coenandum oblectamentis veterum Romanorum Lucubratiuncula.
v. in *Conr.* IKENII Symbolis litterar. Tom. II, Part. III, p. 542-560.

Geo. Nic. KRIEGK Diatribe de Peregrinationibus Romanorum Academicis, *Ienae*, 1704, 4.

De

—— De modis inclarescendi apud Romanos Diatribe, *Ienae*, *1707*, *4*.

Frid. OERTELII de laudabili Romanorum cura in constituendis Magistrorum salariis, *Erlangae*, *1746*, *4*.

v. etiam in BIDERMANNI Select. scholast. Vol. II, Fascic. II, p. 574, seqq.

[*] De Auctorum veter. Romanorum Vitis Scriptores vid. supra, Lib. I, Cap. IV, Sect. IV.

CAPVT II.

HISTORIA LITTERARIA ITALIAE.

SECTIO I.

SCRIPTORES GENERALES.

Giacinto GIMMA *Idea della Storia dell' Italia letterata*, *esposta coll' ordine cronologico dal suo principio fino all' ultimo Secolo*, *colla notizia delle Storie particolari di ciascheduna Scienza e delle Arti nobili*, *di molte Invenzioni*, *degli Scrittori più celebri e de' loro Libri*, *e di alcune memorie della Storia civile e dell' ecclesiastica*, *delle Religioni*, *delle Academie e delle Controversie in varii tempi accadute* etc. *divisa in II Tomi*, Napoli, *nella stamp. di Felice Mosca*, *1723*, *4*.

v. nella Raccolta d' Opuscoli scientifici e filologici, Venez. *1729*, *12*, *Tom. II*, *pag. 59-173*.

(*) Est Recensio librorum ab eruditis Italis in omni scientiarum genere editorum, et in Italia excusorum, qua Auctor Marchion. *Scip.* MAFFEIVM refutare conatur, qui in Libro inscripto: *Dell' antica condizione de Verona Ricerca Istorica*, *Venez. 1719*, p. 48, bonas litteras in Italia nunc exulare, et officinas typographicas non, nisi minutiis, occupari, adfirmauerat.

Ludov. Ant. MVRATORII Dissertatio de Artibus Italorum post inclinationem Romani Imperii.

v. in MVRATORII Antiquitat. Ital. medii aeui, Tom. II, pag. 349.

—— Dissertatio de Litterarum statu, neglectu et cultura in Italia post Barbaros in eam inuectos, vsque ad annum Christi MC.

v. ibidem, Tomo III, pag. 807, seqq.

—— Dissertatio de Litterarum fortuna in Italia, post annum Christi MC, et de Academiarum, siue Gymnasiorum erectione.

v. ibidem, Tom. III, p. 881, seqq.

Giuseppe BIANCHINI *Apologia per le stampe d' Italia*, *scritta in una Lettera al Sig.* Giovambattista CASOTTI.

Ioh. Alb. FABRICII Conspectus Thesauri litterarii Italiae, praemissam habens, praeter alia, notitiam Diariorum Italiae litterariorum, thesaurorumque ac corporum historicorum et Academiarum, subiuncto Peplo Italiae *Ioh. Matth.* TOSCANI, *Hamb. sumtu Chr. Wilh. Brandt*, *1730*, *8*.

VERNET *Lettre sur l' Etat litteraire de l' Italie.*

v. dans la Bibliotheque Italique, *Tom. IV*, *p. 119-136*.

Dissertation critique sur l' Etat present de l' Italie, *concernant les Sciences et les Arts.*

v. dans le Mercure de France, *Decemb. 1731*, *pag. 2727-2744.*

SECTIO

SECTIO II.

EPHEMERIDES LITTERARIAE DE ITALORVM SCRIPTIS ET ACTIS LITTERARIIS.

Giornale de' Letterati d' Italia. Tomo I-XL, Ann. 1710 - 1740, Venezia, *appresso Gio. Gabr. Hertz*, 1710-1740, 12. *Voll. XLIII.*

Supplementi al Giornale de' Letterati d' Italia, Tom. I, II, Venezia, *appr. Gio. Gabr. Hertz*, 1722, 12. *Voll. II.*

Bibliotheque Italique, ou Histoire Litteraire de l' Italie, Tom. I-XVIII, Geneve, *chez Marc-Michel Bousquet*, 1728 - 1734, 8. *Voll. XVIII.*

Osservazioni Letterarie, che possono servir di continuazione ad Giornal de Letterati d' Italia, [*da* Scipione MAFFEI,] *Verona, dalla stamp. di Iacopo Vallarsi*, T. I, 1737, T. II et III, 1738, T. IV et V, 1739, T. VI, 1740, 8. *Voll. VI.*

Iournal des Savans d' Italie, Tom. I, II, à Amst. *aux dépens de la Compagnie*, 1748, 8. *Voll. II.*

SECTIO III.

DE ERVDITIS ITALIAE SCRIPTORES GENERALES.

La Libraria del (Ant. Franc.) DONI, *nella quale sono scritti tutti gli Autori vulgari, con cento discorsi sopra quelli, tutte le traduttioni fatte dall' altre lingue, nella nostra* etc. *di nuovo ristampata, corretta, e molte cose aggiunte che mancauano*, Vinegia, *appresso Gabriel Giolito de Ferrari*, 1550, 12.

La seconda Libraria del (Ant. Franc.) DONI, *ristampata nouamente con giunta de molti libri*, Vinegia, *per Francesco Marcolini*, 1555, 8.

(*) Agit DONIVS in hisce Opusculis magis de Italorum eruditorum Scriptis, ordine nominum alphabetico, quam Vitis. Scriptorum titulos breues exhibet, quando, vbi, qua forma, prodierint, nunquam indicat; Vitas quidem vberiores se editurum in Praefatione pollicetur, quae tamen, quantum constat, haud prodierunt.

Marci MANTVAE BENAVIDII illustrium Iureconsultorum Imagines, quae inveniri potuerunt, ad viuam effigiem expressae, *Romae, formis Ant. Lafrerii*, 1566, 4.

* Continet non nisi Italos ICtos.

Ioh. Matth. TOSCANI Peplus Italiae, in quo illustres Viri Grammatici, Oratores, Historici, Poetae, Mathematici, Philosophi, Medici, Iurisconsulti, quotquot trecentis abhinc annis tota Italia floruerunt, eorumque patriae, professiones et litterarum monumenta, tum carmine, tum soluta oratione, recensentur, *Lutetiae, ex offic. Fed. Morelli*, 1578, 8.

—— Idem Libellus.

Subiunctus est *Ioh. Alb.* FABRICII Conspectui Thesauri litterar. Italiae, *Hamb.* 1730, 8. p. 369, sqq.

Franc. PONAE Elogia vtroque Latii stilo conscripta, *Veronae, impr. Tamus*, 1629, 4.

Galeazzo GVALDO *Scena d' Huomini illustri d' Italia, con osciuti da lui singolari per Nascità, per Virtù e per Fortuna*, Venezia, *appresso Andrea Giuliani*, 1659, *fol. con fig.*

Gio. Battista FABRI *La Conchiglia Celeste, Elogii di Prencipi ed Huomini illustri d' Italia,*

Italia, Venetia, *presso Gio. Giacomo Hertz*, *1690*, *fol. con fig.*

Ludov. NOGAROLAE Epistola ad *Adamum* FVMANVM, Canon. Veron. de Viris illustribus genere Italis, qui Graece scripserunt.

Adiecta est *Eiusdem* Editioni OCELLI *Lucani*, *ap. Commelin. 1596*, *12.* et *Ioh. Alb.* FABRICII Supplementis ad VOSSIVM de Histor. Graec. et Lat. p. 211, sqq.

Gian Girolamo GRADENIGO *Lettera al Cardinale* QVERINI, *intorno agl' Italiani, che dal Secolo XI, insin verso alla fine del XIV, seppero di Greco.*

v. *nelle Miscellanea di varie Operette*, *p. 1-148*, Venez. *1744*, *12.* *Tom. VIII*, *p. 1.*

—— *Lettera Apologetica sopra la precedente.*

v. *Nella Raccolta d' Opuscoli Scientifici e filologici*, Venez. *1746*, *12.* *Tom. XXXIV*, *p. 90-142.*

Pauli COLOMESII Italia et Hispania Orientalis, siue Italorum et Hispanorum, qui linguam Hebraeam, vel alias Orientales, excoluerunt, Vitae, ex autographo *Auctoris* nunc primum editae et Notis instructae a *Ioh. Cph.* WOLFIO, *Hamb. formis Stromerianis*, *1730*, 4.

Ioh. LAMII Memorabilia Italorum eruditione praestantium, quibus vertens Seculum gloriatur, Tom. I, II, *Florentiae, ex Typogr. Societ. ad insigne Centauri*, *1742*, *1747*, *8.* *Voll. II.*

—— Tomi II, Pars II, s. Appendix, *ibid.* *1748*, *8.*

Catalogus Numismatum Viris doctrina praestantibus, praecipue Italis, cusorum, quae seruantur Brixiae apud N. N.

v. *Nella Raccolta d' Opuscoli Scientifici e filologici*, Venez. *1746*, *12.* *T. XXXV*, *p. 1-48.*

* Faciunt huc etiam *Barth.* FACIVS, *Bened.* ACCOLTVS, *Paul.* CORTESIVS, qui de Viris illustribus sui aeui, maxime Italis, egerunt, quos vide supra, Lib. I, Cap. IV, Sect. VI.

SECTIO IV.

HISTORIA LITTERARIA SPECIALIS PROVINCIARVM ET VRBIVM ITALIAE.

AESIVM, s. AESIS.

(Italice *Iesi*, vrbs Marcae Anconitanae.)

Giovambattista de MAGNANI *Notizie istoriche della Citta di* Iesi *e de' suoi Vomini illustri, dirette in una lettera al Sig.* Lud. Ant. MVRATORI.

v. *Nella Raccolta d' Opuscoli Scientifici e filolog.* Venez, *1744*, *12.* *Tom. XXXI*, *p. 335-350.*

ALEXANDRIA STATELLIORVM.

(Italice, *Alexandria della Paglia*, in Ducatu Mediolan.)

Giuliano PORTA *Exemplari e Simolacri dignissimi delle Virtu* etc. *cioè Eroi, Campioni e Personaggi celeberrimi Alessandrini*, Milano, *per gli heredi Ghisolfi*, *1693*, 4. *Biblioth. Bunav.*

AQVILEIA.

Iusti FONTANINI Historiae Litterariae *Aquileiensis* Libri V. Accedit Dissertatio *eiusdem Auctoris* de anno emortuali *S.* ATHANASII, nec non virorum illustrium Prouinciae *Fori-Iulii* Catalogus, opus posthumum, *Romae*, *typis Nic. et Marci Palearini*, *1742*, 4.

ARETIVM [AREZZO.]

Aretio oriundi Sancti, Viri Illustres, Cardinales, Scriptores.

v. DEMSPTERI Etruriae Regal. *Florent.* *1724*, *fol.* Tom. II, p. 313-321.

BASSANVM.

Laur. MARVCINI *Bassanum*, siue Dissertatio de vrbis antiquitate, et de Viris eiusdem

eiusdem illustribus, Latine reddita a *Sigeb.* HAVERCAMPO.

v. in BVRMANNI Thesauro Ital. Tom. IX, P. VIII.

BENEVENTVM.

Ioh. de NICASTRO Beneuentana Pinacotheca, in III Libros digesta, quorum Primus *Beneuenti* imaginem fundatione, antiquitate, pietate, nobilitate, rebusque praeclare gestis ornatam innuit; Secundus Dinos, Pontifices, Purpuratos ac Antistites effert; Tertius tandem Viros toga sagoque illustres indigitat, *Beneuenti, ex Archiepiscopali Typographia*, 1720, 4.

BERGOMVM.

Donato CALVI *Scena Letteraria degli Scrittori Bergamaschi*, Bergamo, *per li Figliuoli di Marc. Ant. Rossi*, 1664, 4. *con fig.*

BONONIA.

Nic. BVRTII Bononia illustrata, *ad exemplar Bononiense*, 1494, 4.

v. in MEVSCHENII Vitis Eruditor. *Coburgi*, 1736, 4. *Tom. II, p.* 157-187.

Bartolomeo di GALEOTTI *Trattato de gli Huomini illustri di* Bologna, *diviso in tre Parti. Nella prima si contengono i Prelati, nella seconda i Titolari, nella terza i Dottori, i Caualieri, i Capitani, e il Senato*, Ferrara, *appresso Vittorio Baldini*, 1590, 4.

Nicolo Pasquali ALIDOSI *i Dottori Bolognesi di Teologia, Filosofia, Medicina ed Arti liberali, dall' anno* 1000, *per tutto Marzo del* 1623, Bologna, *per Nicolo Tebaldini*, 1623, 4.

—— *Li Dottori forestieri che in Bologna hanno letto Teologia, Filosofia, Medicina, ed Arti liberali*, ibidem, 1623, 4.

Ioh. Antonii BVMALDI [siue potius *Ouidii* MONTALBANI] Mineruralia Bonon. Ciuium Anademata, seu Bibliotheca Bononiensis, cui accessit antiquiorum Pictorum et Sculptorum Bononiensium Catalogus, *Bononiae, typis haered. Victorii Benatii*, 1641, 24.

Pellegrino Ant. ORLANDI *Notizie degli Scrittori Bolognesi e dell' opere loro stampate e manoscritte*, Bologna, *per Constantino Pisarri*, 1714, 4.

Gio Giacinto VOGLI *Tavole cronologiche degli Huomini illustri per lettere e impieghi nudriti dall' Università di Bologna, o usciti della medesima dal principio del passato Secolo in quà*, Bologna, *per Clemente Maria Sassi*, 1726, 4.

BRIXIA.

Ottavio ROSSI *Elogi historici de' Bresciani illustri*, Brescia, *per Bartolomeo Fontana*, 1620, 4.

Lionardo COZZANDO *Libraria Bresciana* Part. I, II, *Brescia, per Gio. Maria Rizzardi*, 1694, 8.

Angeli Mariae QVIRINI Specimen variae Litteraturae, quae in vrbe *Brixia*, eiusque ditione, paulo post Typographiae incunabula florebat, scilicet vergente ad finem Seculo XV, vsque ad medietatem Seculi XVI, vnde praeter Brixiani ingenii gloriam, tam Annalium typographicorum series, quam Historia litteraria temporis illius, quo bonarum artium renata sunt Studia, illustrantur, Pars I, II, *Brixiae, exc. Ioh. Maria Rizzardi*, 1739, *fol. minor.*

BVTRIVM.

(Ital. *Budrio.*)

Degli Vomini illustri in Santità, Lettere ed armi, che hanno avuto l' origine da Budrio.

v. Domenico GOLINELLI *Memorie istoriche di* Budrio, *Bologna*, 1720, 4. Cap. X, p. 157-218.

CAE-

C A E S E N A.

De Caesenatibus illustribus.

v. Caes. BRIXII Descriptio. Vrbis Caesenae, Part. II, in Thesaur. Ital. T. IX, Part. VIII.

De Caesenatibus Episcopis, Sanctis, virtute et doctrina claris.

v. Bernard. MANZONII Chronolog. Caesenae p. 59-82, et *Hector.* BVCCII auctarium in Thesauro Ital. Tom. IX, Part. VIII.

C A L A B R I A.

Constantini LASCARIS de Scriptoribus Graecis Calabris.

v. supra Lib. I, Cap. IV, Sect. III.

Elia di AMATO Pantopologia Calabra, in qua celebriorum *eiusdem* Prouinciae locorum, Virorumque armis, pietate, titulis, doctrina, sanguine illustrium, monimenta expenduntur, *Neapoli, ex Typogr. Fel. Mosca, 1725*, 4.

De Viris Sanctitate, doctrina et dignitate conspicuis, ad Calabriam pertinentibus.

v. *Gabr.* BARRIVS de Antiquitate et Situ Calabriae, *Romae, 1737, fol.* Lib. I, Cap. XVII, p. 35-38 conf. et p. 414.

CASINENSE MONASTERIVM.

PETRI, *Diaconi*, de Viris illustribus Casinensibus Opusculum, ex Bibliotheca Barberina depromptum, hactenus ineditum, Notisque illustratum studio et opera *Ioh. Bapt.* MARI, [cum Supplemento per PLACIDVM *Roman.* Monach. Casin.] *Lutetiae Paris. ex offic. Lud. Billaine, 1666, 8.*

—— Idem Opusculum, cum Notis *Ioh. Bapt.* MARI.

v. in Bibliotheca Patrum Lugdunensi, T. XXI, p. 347.

in FABRICII Bibliotheca Ecclesiast. p. 161.

in Thesauro Ital. et Sicil. T. IX, P. I.

in MVRATORII Scriptor. Rer. Ital. T. VI, p. 1, seqq.

Marci Ant. SCIPIONIS Elogia Abbatum Sacri Monasterii Casinensis, luculenta accessione aucta et castigatiora, *Neapoli, ap. Iac. Gaffarum, 1643, 4. cum fig. aen.*

Mariani ARMELLINI Bibliotheca Benedictino-Casinensis, siue Scriptorum Casinensis Congregationis, alias S. Iustinae Patauinae, qui in ea ad haec vsque tempora floruerunt, operum ac gestorum notitiae, Pars I, II, *Assisii, typis Felic. et Phil. Campitelli*, P. I, *1731*, P. II, *1732, fol.*

—— Appendix de Viris litteris illustribus e Congregatione Casinensi, de quibus tamen non liquet, an aliquid Scriptis consignauerint, *Fulginei, typis fratrum de Campitellis, 1732, fol.*

—— Catalogus Virorum sanctitate illustrium e Congregatione Casinensi, alias S. Iustinae Patauinae, *Assisii, ex Typogr. Andr. Sgariglia, 1733, fol.*

—— Continuatio huius Catalogi, *Romae, typis Ioh. Zempel, 1734, fol.*

—— Catalogi tres Episcoporum, Reformatorum, et Virorum Sanctitate illustrium, e Congregatione Casinensi, *Assisii, ex Typogr. Andr. Sgariglia, 1733, fol.*

—— Catalogus Monachorum Congregationis Casinensis, *Assisii, ex Typogr. Andr. Sgariglia, 1733, fol.*

CEPHALEDIS, f. CEFALODIVM.

(Ital. *Cifalu*, oppidum Siciliae.)

De Cephaleditanis Sanctitate, dignitate et litteris illustribus.

v. Ios. Vincent. AVRIAE Notit. Histor. Cephaledis Cap. XI, in Thesauro Sicil. Tom. XIV.

C O L O N I A.

(Ital. *Cologna*, vrbs Veronam inter et Vincentiam sita.)

Giovambattista SABBIONI *Dissertazione de' Letterati Colognesi, che fiorirono nel Secolo sedicesimo.*

v. *Nella Raccolta d' Opuscoli Scientifici e filolog. Tom. XIV, p. 1-90*, Venez. *1737, 12.*

CONSENTIA.

(Ital. *Cosenza*, vrbs Calabriae.)

De Viris Consentinis, sanctitate, doctrina ac dignitate conspicuis.

v. *Gabr.* BARRIVS de Antiquit. et Situ Calabriae et inprimis subiunctas *Thomae* ACETI Annotationes, *Romae, 1737, fol.* Lib. II, Cap. VII, p. 82-99.

CORINALTVM.

(vrbs in Ducatu Vrbin.)

Vincenzo Maria CIMARELLI *Trattato di quelli Huomini illustri, che si ha per cognitione esser in diversi tempi fioriti in* Corinalto.

v. *post* Eiusd. *Istorie dello Stato d' Vrbino*, Brescia, *1642, 4. p. 135-184.*

CORTONA, f. CORYTVS.

Degli Vomini illustri e Virtuosi della Città di Cortona.

v. *Domen.* TARTAGLINI *Descrizzione di* Cortona, *Perugia, 4.* Cap. XX, p. 132-151.

CREMONA.

Franc. ARISII *Cremona* Litterata, seu in Cremonenses doctrinis et litterariis dignitatibus eminentiores, chronologicae Adnotationes, a priscis temporibus vsque ad Annum 1741, Tomi III, Tom. I, *Parmae, typis Alb. Pazzoni et Pauli Montii, 1702*, Tom. II, *ibid. 1705*, Tom. III, *Cremonae, ap. Petr. Ricchini, 1741, fol.* Voll. III.

FERRARA.

Agostino SVPERBI *Apparato degli Vomini illustri di Ferrara*, Ferrara, *per Franc. Suzzi, 1620, 4.*

Hieron. BARVFFALDI, de Poëtis Ferrariensibus Dissertatio.

v. in BVRMANNI Thesauro Ital. Tom. IX, Part. VIII.

Ios. LANZONI Dissertatio de Iatro-Physicis Ferrariensibus, qui Medicinam Scriptis suis exornauerunt.

v. in BVRMANNI Thesauro Ital. Tom. IX, Part. VIII.

Giovan Andrea BAROTTI *Difesa degli Scrittori Ferraresi, da quanto ha pubblicato contra di loro l' Autore delle Osservazioni Lib. III, dell' Eloquenza Italiana di* Giusto FONTANINI.

v. *Nell' Essami di varii Autori sopra il libro di* Giusto FONTANINI *dell' Eloquenza Italiana*, Roveredo, *1739, 4.*

FLORENTIA.

Filippo VILLANI *Vite d' Vomini illustri Fiorentini, ora per la prima volta date alle luce, colle annotazioni del Conte* Giammaria MAZZVCHELLI, Venezia, *presso Giambattista Pasquali, 1747, 4.*

Cristoforo LANDINO *Apologia, nella quale si difende* DANTE, *e* Fiorenza, *da falsi calunniatori, coll' Aggiunte di* Franc. SANSOVINO.

Stà nel fronte dell' Opere di DANTE *con l' Esspositione di* Cristof. LANDINO, *Venet. 1564, fol.*

** Agitur praecipue in hac Apologia de Viris illustribus Florentinis.

Mich. POCCIANTII Catalogus Scriptorum Florentinorum omnis generis, quorum et memoria extat, atque lucubrationes in litteras relatae sunt ad nostra vsque tempora 1589. Cum additionibus fere 200 Scriptorum *Lucae* FERRINII, *Florentiae, ap. Phil. Iunctam, 1589, 4.*

Franc. BOCCHII Elogiorum, quibus Viri clarissimi nati *Florentiae* decorantur, Libri II, Liber I, *Florentiae, ap. Iuntas, 1609*, Lib. II, *in offic. Sermartelliana, 1607, 4.*

Florentia oriundi Sancti et Beati, Pontifices, Episcoporum et Archiepiscoporum Successio, Cardinales et Viri bello aut litteris illustres. Item Etruriae recentioris Sancti ac clari viri.

v. DEM-

v. DEMPSTERI Etruriae Regal. Lib. V, Cap. XVIII, et Lib. VI, Cap. XV.

Giulio NEGRI *Istoria degli Scrittori Fiorentini, la quale abraccia intorno à due mila Autori, che negli ultimi cinque Secoli hanno illustrata coi loro Scritti quella Nazione, in qualunque materia, ed in qualunque lingua e disciplina, con la distinta nota delle lor Opere, così manoscritte, che stampate, e degli Scrittori, che di loro hanno con lode parlato, o fatta menzione, Opera postuma,* Ferrara, *per Bernardino Pomatelli, 1722, fol.*

Dominici Mariae MANNI de Florentinis Inuentis.

v. Supra Lib. I, Cap. II, Sect. V, §. II.

Ang. Mar. BANDINII Specimen Litteraturae Florentinae Seculi XV, in quo, dum *Cph.* LANDINI gesta enarrantur, virorum ea aetate doctissimorum in litterariam rempublicam merita, Status Gymnasii Florentini, a LANDINO instaurati, et acta Academiae Platonicae a Magno Cosimo excitatae, cui idem praeerat, recensentur et illustrantur. Omnia ex Codd. MSS. Laurentianis, Riccardianis, Magliabecchianis, Strozianis, Ambrosianis, Mediolanensibus et ex Archiuis publicis eruta, digesta, notisque locupletata, Tom. I, *Florentiae, 1748, 8.*

FORVM IVLII.

Catalogus Virorum illustrium Prouinciae *Fori-Iulii.*

Accessit *Iusti* FONTANINI Historiae Litterariae Aquileiensi, *Rom. 1742, 4. p. 457.*
* Sunt nuda tantum nomina.

FORVM LIVII.

Geo. Viuiani MARCHESII Vitae Virorum illustrium Foroliuiensium, *Foroliuii, ex Typogr. Pauli Syluae, 1726, 4*

FVLGINIVM.

Iulii Ambr. LVCENTII Fulgor Fulginii in splendoribus Sanctorum, siue qua beatitate Coelitum, qua Sanctimoniae laude illustrium personarum Fulgineae ciuitatis Elogia, *Romae, typis Bernabo, 1703, 4.*

GENVA.

vide Articulum sequentem: *Liguria.*

LIGVRIA.

Iac. BRACELLI de claris Genuensibus Libellus.

v. in BRACELLI Lucubrationibus, *1520, 4.*
in SCHOTTI Italia illustrata, p. 641.
in GRAEVII Thesauro Ital. T. I, P. I.

Vberti FOLIETAE Clarorum Ligurum Elogia, *Romae, ap. Vinc. Accoltum et Valent. Panitium, 1574, 4.*

v. etiam in GRAEVII Thesauro Italiae, Tom. I, P. II, p. 484.

Raffaello SOPRANI *Scrittori della Liguria e particolarmente della maritima,* Genova, *per Pier Gio. Calenzani, 1667, 4.*

Michele GIVSTINIANI *Scrittori Liguri,* Roma, *appresso Nicol. Angelo Tinassi, 1667, 4*

Augustini OLDOINI Athenaeum Ligusticum, Syllabus Scriptorum Ligurum, nec non Sarzanensium ac Cyrnensium, Reipublicae Genuensis subditorum, *Perusiae, ex Typogr. Episcopali, ap. hered. Laur. Ciani, et Franc. Desiderium, 1680, 4.*

LOMBARDIA.

Andr. ROVETTAE Bibliotheca chronologica illustrium Virorum Prouinciae *Lombardiae,* S. Ordinis Praedicatorum, qui ab Ordine condito, ad haec vsque tempora in ecclesiae vtilitatem calamum acuerunt, *Bononiae, typis Ios. Longi, 1691, fol.*

LVCA.

Lucae nati aut culti Sancti, Pontifices, Episcopi, Cardinales, aliique viri illustres.

v. DEMPSTERI Etruriae Regal. Lib. V, Cap. VI, p. 298-308.

Hiacynthi VINCIOLI Epiſtola de XII doctis Lucenſibus viris congregationis Matris Dei, *Venetiis*, *typis Dominicae Louiſae*, *1725*, *8*

MARSICANVS Ducatus.

Petri Ant. CORSIGNANI de Viris illuſtribus Marſorum Liber ſingularis, cui etiam Sanctorum ac Venerabilium Vitae, nec non Marſicanae Inſcriptiones acceſſerunt, *Romae*, *typis Ant. de Rubeis*, *1712*, *4*.

MEDIOLANVM.

Ioſ. Ant. SAXII de ſtudiis litterariis Mediolanenſium antiquis et nouis Prodromus ad Hiſtoriam litterario-typographicam Mediolanenſem, *Mediolani*, *ap. Ioſ. Richin. Malateſtam*, *1729*, *8*.

—— Hiſtoria Litterario-typographica Mediolanenſis, in qua de ſtudiis litterariis antiquis et nouis in hac metropoli inſtitutis; de tempore inductae Mediolanum Typographiae, et primis huius artis opificibus; de viris doctrina illuſtribus, qui Seculo XV in eadem vrbe floruere, atque eorundem MSStis Operibus in Ambroſiana Bibliotheca ſeruatis, diſſeritur. Adiecta ſunt Appendix Epiſtolarum, quae libris, tunc ibidem editis, affixae legebantur, et Catalogus Codicum Mediolani impreſſorum ab Ao. MCDLXV, ad An. MD.

Praemiſſa eſt *Phil.* ARGELATI Bibliothecae Scriptor. Mediolanenſ. Tomo I, *Mediolani*, *1745*, *fol.*

—— Epiſtola ad *Aug. Mariam* QVIRINVM, [qua ſuam Hiſtoriam Litterar. Mediolanenſem defendit, vberiusque illuſtrat,] *Mediolani*, *1745*, *4. maj.*

Filippo PICINELLI *Ateneo de i Letterati Milaneſi*, Milano, *nella ſtampa di Franc. Vigone*, *1670*, *4*.

Phil. ARGELATI Bibliotheca Scriptorum Mediolanenſium, ſeu Acta et Elogia virorum omnigena eruditione illuſtrium, qui in metropoli Inſubriae, oppidisque circumiacentibus orti ſunt, additis litterariis monumentis poſt eorundem obitum relictis, aut ab aliis memoriae traditis. Praemittitur *Ioſ. Ant.* SAXII Hiſtoria Litterario-typographica Mediolanenſis ab Ao. MCDLXV, ad An. MD. nunc primum edita, Tomi II, *Mediolani*, *in aedibus Palatinis*, *1745*, *fol. Voll. II.*

* Filippo ARGELATI *Lettera ſcritta ad* Orazio BIANCHI, *in difeſa della ſua Biblioteca degli Scrittori Milaneſi, ed altri Scritti*, Milano, *1746*, *8*.

Bartolomeo CORTE *Notizie iſtoriche intorno a' Medici Scrittori Milaneſi, e à principali ritrovamenti fatti in Medicina dagl' Italiani*, Milano, *nella ſtampa di Giuſ. Pandolfo Malateſta*, *1718*, 4.

MELITA.

Notitia de Viris claris Melitenſibus.

v. *Ioh. Franc.* ABELAE Melitae illuſtratae Lib. IV, p. 445. ſeqq. in Theſauro Sicil. Tom. X, Part. XV.

MVTINA.

Lodovico VEDRIANI *Dottori Modoneſi di Teologia, Filoſofia, Legge Canonica e Ciuile, con i ſuoi ritratti dal naturale in rame ed altri Letterati inſigni per l'opere e dignità loro, celebrati da vari Potentati e Scrittori*, Modena, *per Andr. Caſſiani*, 4.

NEAPOLIS.

Camilli de QVINTIIS Oratio de *Neapoli* Litterarum fautrice.

v. inter Orationes clariſſ. Viror. ſelect. ed. a *Ioh. Erh.* KAPPIO, *Lipſ.* *1722*, *8*, *p. 648-679*.

Nicolo TOPPI *Biblioteca Napoletana et apparato a gli Huomini illuſtri in lettere, di Napoli, e del Regno delle famiglie, terre, città e religioni, che ſono nello ſteſſo regno,*

regno, dalle loro origini, per tutto l'anno 1678, Napoli, *appresso Ant. Bulifon*, *1678, fol.*

Lionardo NICODEMO *Addizioni copiose alla Biblioteca Napoletana del Dottor* Nic. TOPPI, *Napoli, per Saluator Castaldo, 1683, fol.*

Gio. Bernardino TAFVRI *Serie Cronologica degli Scrittori nati nel Regno di Napoli, comminciando dal Secolo V, fino al Secolo XVI.*

v. *nella Raccolta d' Opuscoli scientifici e filologici, T. XVI, p. 135. T. XVIII, p. 387. T. XXI, p. 91. T. XXIV, p. 271. T. XXVI, p. 421.*

—— *Lettera d' alcune Invenzioni uscite di Napoli.*

vid. supra Lib. I, Cap. II, Sect. V, §. II.

PANORMVS.

De eruditis Panormitanis.

v. *Franc.* BARONII et MANFREDIS de Panormitana Maiestate Libr. III, Cap. 3, 4, 5, 6, in Thesauro Sicil. Tom. X, Part. XIII.

PARMA.

Ranuccio PICO *vari Soggetti Parmigiani illustri*, Parma, *1642*, 4.

PATAVIVM.

Bernardini SCARDEONII de antiquitate Vrbis *Patauii* et claris ciuibus Patauinis Libri III. *Eiusdem* Appendix de sepulchris insignibus exterorum, Patauii iacentium, *Bas. ap. Nic. Episcopium, jun. 1560, fol.*

—— Idem Liber, denuo reuisus, emendatus, et Indice ampliori auctus.

v. in Thesauro Ital. Tom. VI, Part. III.

Angelo PORTENARI *delle studii di Padoua e de' suoi Cittadini illustri per Santità, Prelature, Lettere, Arme e Magistrati.*

v. Angelo PORTENARI *Libro VII della felicità di Padova, pag. 218, seqq.* Padoua, *1623, fol.*

Aula Zabarella, siue Elogia illustrium Patauinorum, Conditorisque vrbis ex Historiis, Chronicisque collecta a *Ioh.* CAVACCIA, et a Comite *Iac.* ZABARELLA, lectionibus, historiis, monumentis, numismatibus, insigniis et animaduersionibus aucta et illustrata etc. *Patauii, typis Iac. de Cadorinis, 1670*, 4.

PEDEMONTIVM.

Franc. Agostino della CHIESA *Catalogo de' Scrittori Piemontesi, Savoiardi e Nizzardi. Edizione seconda accresciuta*, Carmagnola, *1660*, 4.

Andr. ROSOTTI Syllabus Scriptorum Pedemontii, seu de Scriptoribus Pedemontanis, in quo breuis Librorum, Patriae, Generis, et nonnunquam Vitae, notitia traditur. Additi sunt Scriptores Sabaudi, Monferratenses, et Comitatus Niciensis, *Monteregali, typis Franc. Mar. Gislandi, 1667*, 4.

PERVSIVM.

Caesaris ALEXII Elogia Ciuium Perusinorum, qui patriam illustrarunt, Centuria I, et II, *Fulginiae, 1635, 12.*

Cesare CRISPOLTI *degli Huomini illustri Perugini.*

Constituit Librum III *Eius* Perugiae Augustae, *Perugia, 1648*, 4.

Augustini OLDOINI Athenaeum Augustum, in quo Perusinorum Scripta publice exponuntur, *Perusiae, typis Laurent. Ciani et Franc. Desiderii, 1678*, 4.

Perusini Sancti, Cardinales, Episcopi et Viri Scriptis illustres.

v. DEMPSTERI Etruriae Regal. Lib. V, Cap. XI, p. 330-333.

PISAE.

Pisis oriundi Sancti et Beati, Pontifices, Cardinales ac Viri in omni litteratura illustres.

v. DEMPSTERI Etruriae Regal. Lib. V, Cap. II, p. 258-279.

PISTO-

PISTORIVM, (PISTOIA.)

Pistorio oriundi Sancti, Episcopi, Cardinales et Viri illustres.

v. DEMPSTERI Etruriae Regal. Lib. V, Cap. XIII, p. 336-341.

P L A T I A.

De Platiensibus litterarum studiis insignibus.

v. *I. Paul.* CHIARANDAE Platiae Nobilis Lib. IV, Cap. III, p. 164-167, in Thesauro Sicil. Tom. XII.

R A V E N N A.

De Rauennatensibus sanctitate, dignitate, et litteris illustribus.

v. Girolami FABRI *Sagre Memorie di Ravenna antica, Part. I,* Venet. *1664, 4.*

Serafino PASOLINO *Huomini illustri di Ravenna antica et altri degni Professori di Lettere et armi,* Bologna, *per Pier Maria Monti, 1703, fol.*

RECINETVM.

Diego CALCAGNI *de gli Huomini illustri, in pietà, dignità, dottrina, governi, corti, armi et arti liberali della Città di* Recanati.

v. Eiusd. *Memorie istoriche della stessa Città, p. 162, sqq.* Messina, *1711, fol.*

REGIVM, f. RHEGIVM IVLII.

(Ital. *Reggio*, vrbs marit. Calabriae vlterior.)

De Rheginis Viris dignitate, sanctitate ac doctrina praestantissimis.

v. *Gabr.* BARRII de Antiquit. et situ Calabriae, Lib. III, Cap. IV, pag. 200-210, cum *Thomae* ACETI Notis, *Romae, 1737, fol.*

REGIVM LEPIDI.

(Ital. *Reggio*, vrbs Longobard. in Ducatu Mutin.)

Giov. GVASCO *Storia Letteraria del principio e progresso dell' Academia di belle Lettere in* Reggio, *con diverse composizioni Latine e Toscane de gli antichi Oratori, Poeti ed Accademici Reggiani*, Reggio, *per Ippolito Vedrotti, 1711, 4.*

R O M A.

Prosp. MANDOSII Bibliotheca Romana, seu Romanorum Scriptorum Centuriae, *Romae, typis Ign. de Lazzaris*, Vol. I, *1682*, Vol. II, *ibidem, typis Franc. de Lazzaris, 1692*, 4.

—— Θέατρον, in quo maximorum Christiani orbis Pontificum Archiatros spectandos exhibet, *Romae, typis Franz. de Lazaris, 1696*, 4.

Leon. ALLATII Apes Vrbanae, f. de Viris illustribus, qui ab An. 1630 per totum 1632 Romae adfuerunt.

* Hunc librum, titulo integro iam adductum, vide supra, Lib. I, Cap. IV, Sect. VIII.

ROMANIOLA.

(Prouincia olim Gallia togata dicta.)

Geo. Viuiani MARCHESII Monumenta Virorum illustrium Galliae Togatae, olim Occidentalis Imperii sedis, *Forolivii, ex typogr. Pauli Syluae, 1727*, 4.

S A B A V D I A.

vid. paullo supra, Artic. PEDEMONTIVM.

S A L E N T I N V M.

Domenico DE ANGELIS *Vite de' Letterati Salentini, Parte I,* Firenze, [*la stampa è però di Napoli v. Giornale de Letterati, Tom. XIII, p. 263.*] *1710. Parte II,* Napoli, *nella stampa di Bernardo Michele Raillard, 1713*, 4. *Voll. II.*

SANGEMINIANVM.

Gio. Vincenzio COPPI *Annali, Memorie ed Huomini illustri di* Sangimignano, *Firenze, presso Cesare e Franc. Bindi, 1695*, 4.

SAR-

SARZANA.

vid. supra Artic. LIGVRIA.

SENAE.

Isidoro VGVRGIERI AZZOLINI *le Pompe Sanesi, overo Relazione delli Huomini e Donne illustri di* Siena *e suo stato, Parte I, II,* Pistoia, *nella stamp. di Pier Ant. Fortunati, 1649, 4. Voll. II.*

Senis oriundi Sancti, Pontifices, Cardinales, Episcopi, Viri illustres.

v. DEMPSTERI Etruriae Regalis Tom. II, Lib. V, Cap. XVI, p. 345-348.

Fasti Senenses ab Academia Intronatorum editi, *sine indicio anni et loci impressionis, fol.*

SICILIA.

Constantini LASCARIS de Scriptoribus Graecis, patria Calabris et Siculis.

v. supra Lib. I, Cap. IV, Sect. III.

Hub. GOLTZII Siculorum, qui sapientia, carmine, eloquentia, aliisque artibus, excelluerunt, Elenchus.

v. ad calcem *Eius* Historiae Siculae e nummis illustratae, *Antv. 1618, fol.* et in Thesauro Ital. et Sicil. T. X, Part. VI, p. 1168.

Giovan. VINTIMIGLIA *de' Poëti Siciliani Libro primo, nel quale si tratta de' Poëti Bucolici e dell' origine e progresso della Poësia nell' Isola di Sicilia,* Napoli, *nella stampa di Sebast. d'Alecci, 1663, 4.*

Hieron. RAGVSAE Elogia Siculorum, qui veteri memoria Literis floruerunt, *Lugd. ap. Anissonios, etc. 1690, 12.*

—— Eadem Elogia, iuxta praecedentem Editionem.

v. in Thesauro Siciliae, Tom. X, Part. XIV.

—— Eadem, sub Titulo: Siciliae Bibliotheca vetus, continens Elogia veterum Siculorum, qui litterarum fama claruerunt, auctiora edita ab *Hieron.* RENDA-RAGVSA, Auctoris Nepote, *Romae, typis Bernabo, 1700, 4.*

Biblioth. Bunav.

Antonini MONGITORIS Bibliotheca Sicula, siue de Scriptoribus Siculis, qui tum vetera, tum recentiora, Secula illustrarunt, Notitiae locupletissimae, in quibus non solum Siculorum Auctorum, qui ad haec vsque tempora scripserunt, Codices excusi, vel manuscripti, adnotantur; Verum etiam eorundem patria, aetas, professio, munia, dignitates, memoranda, obitus, et Epitaphia, recensentur. Encomia itidem, quibus adhuc exteri Scriptores Siculos Auctores exornarunt, indicantur, nonnulli Scriptorum lapsus corriguntur, pluresque Siculi Scriptores, vel ab alienigenis Prouinciis vsurpati, verae patriae restituuntur. Accessit Apparatus praeliminaris Operi praeuius, complectens: Sicanae Historiae prospectum, disquisitiones de nomine Siciliae, Siculorum ingenio et litteris, et de computo Olympiadum, T. I, *Panormi, ex typogr. Did. Bua, 1707,* Tom. II, *ibidem, ex typogr. Ang. Felicella, 1714, fol.*

—— Delineatio Regni Siciliae, etc. de Litterarum in Sicilia cultu, Siculorum ingenio, etc. Disquisitiones, [*Bibliothecae Siculae modo laudatae, praemissae, hic emendatiores, et Indice auctae.*]

v. in Thesauro Antiquit. et Histor. Sicil. Tom. I, *Lugd. Bat. 1723, fol.*

Alexandre GOVLLEY DE BOISROBERT *Dissertation sur les Poëtes Bucoliques de Sicile.*

v. *dans l' Hist. de l' Acad. des Inscript.* edit. d'Amsterd. *Tom. III, p. 123-137.*

Vincenzo AVRIA *Sicilia Inventrice.*

v. supra, Lib. I, Cap. II, Sect. V, §. II.

SYRACVSAE.

Degli Uomini illustri dell' antica Siracusa.

v. Volum. I, Lib. II, *delle antiche Siracuse di* Giac. BONANNI *e Colonna,* Palermo, *1717, fol.*

Eadem Latine versa, et Notis illustrata a *Sigeb.* HAVERCAMPO.

v. in Thesauro Sicil. Tom. X, Part. XI.

TARVISIVM.

Girolamo BOLOGNI *Dissertazione dell' origine e degli Vomini illustri della città di Trivigi.*

v. *nelli Supplementi al Giornale de' Letterati d' Italia, Tom. II, p. 115-153.*

VALLIS VMBROSA.

(Ital. *Val-Ombrosa*, Monasterium in Agro Florent.)

Venantii SIMII Catalogus Sanctorum et plurium virorum illustrium, qui veluti mystici flores effloruerunt in Valle vmbrosa, ordine alphabetico compendiose descriptus, *Romae, ex typogr. Ios. Vannaccii, 1693,* 4.

VENETIAE.

Ioh. Bapt. EGNATII de exemplis illustrium Virorum Venetae ciuitatis atque aliarum gentium Libri IX, *Venetiis, ap. Nic. Tridentinum, 1554,* 4.

Giacomo ALBERICI *Catalogo breve de gl' illustri e famosi Scrittori Venetiani, quali tutti hanno dato in luce qualche opera conforme alla loro professione particolare,* Bologna, *presso gli Heredi di Giov. Rossi, 1605,* 4.

Nic. CRASSI Elogia Patritiorum Venetorum, belli pacisque artibus illustrium, *Venetiis, ap. Euang. Deuchinum, 1612,* 4.

Agostino SVPERBI *Trionfo glorioso d' Heroi illustri et eminenti dell' inclita et marauigliosa Città di Venetia, li quali fiorirono nelle dignità ecclesiastiche, nell' armi et nelle lettere, diviso in tre libri,* Venetia, *per Evang. Deuchino, 1629,* 4.

Octauii FERRARII Peplus Venetus, s. Prolusio, qua Nobiles Veneti eruditi exhibentur, 1666.

v. in *Eius* Operibus variis, *Wolffenb. 1711, 8.* Part. I, p. 406-437.

Pietro Ang. ZENO *Memoria de' Scrittori Veneti Patrizii, ecclesiastici e Secolari,* Venezia, *appresso Pietro Bassaglia, 1744,* 12.

VERONA.

Torelli SARAYNAE de Viris illustribus antiquis Veronensibus Liber.

v. cum *Eiusd.* Libro de Origine et amplitudine ciuitatis *Veronae, pag. 38, Veronae, 1540, fol.* et in Thesauro Italiae, Tom. IX, Part. VII.

Onuphrii PANVINII de vrbis *Veronae* Viris doctrina et bellica virtute illustribus Opusculum, *Veronae, typis Ang. Tami, 1621,* 4.

—— Idem Opusculum.

Constituit Librum VI *Eius* Antiquitatum Veronens. *Patauii, 1668, fol.*

Scipione MAFFEI *Istoria Letteraria di Verona, o sia Notizia de' Scrittori Veronesi.*

Constituit Partem II *Eius* Veronae illustratae, Italico sermone, *Veronae, 1732, fol.*

Andr. CHIOCCI de Collegii Veronensis illustribus Medicis et Philosophis, qui, vel scribendo, vel publice profitendo, Collegium, Patriam, et bonas litteras, illustrarunt, Sectiones III, *Veronae, typis Ang. Tami, 1623,* 4.

—— Idem Liber. Editio priori purior, auctiorque.

v. in Thesauro Antiqu. et Histor. Italiae, Tom. IX, Part. VIII, pag. 1, seqq.

Iulii a PVTEO Elogia Collegii Veronensis, Collegii Iudicum, Aduocatorum, doctrina, natalibus, honoribusque, illustrium, *Veronae, ex typogr. Merulana, 1653, fol.*

VMBRIA.

Ludov. IACOBILLI Bibliotheca Vmbriae, siue de Scriptoribus Prouinciae Vmbriae, alphabetico ordine digesta, *Fulginiae, ap. Augustin. Alterium, 1658,* 4.

VOLA-

VOLATERRAE.

Volaterris oriundi aut culti Sancti, Pontifices, Episcopi, et alii Viri, scriptis, aut militia, illustres.

v. DEMPSTERI Etruriae Regal. Lib. V, Cap. IV, p. 284, seqq.

VOLSCI,
(veteris Latii incolae.)

Ant. RICCHI *Teatro degli Vomini illustri nelle armi, lettere e dignità, che fiorirono nel regno antichissimo de' Volsci, esistente nel Lazio, parte dell' Italia*, Roma, *per Dom. Ant. Ercole*, 1721, 4.

CAPVT III.

HISTORIA LITTERARIA GERMANIAE ET HELVETIAE.

SECTIO I.

SCRIPTORES GENERALES.

Pauli HACHENBERGII Dissertatio de Studiis veterum Germanorum.

v. in HACHENBERGII Germania media, *Halae Magdeb.* 1709, 4. p. 134, seq.

— *Academische Abhandlung von der alten Deutschen Fleiss in den Wissenschafften, oder von den Studien der alten Deutschen, aus dem Latein übersetzt von* Georg VENZKY.

S. *in Beytraegen zur Critischen Historie der deutschen Sprache, XI Stück, p. 494, sqq.*

Andr. Ludov. KOENIGSMANNI Dissertatio historica et moralis, ad TACITI German. XIX, 1, de litterarum apud veteres Germanos ignoratione, *Kil.* 1709, 4.

Ioh. Augustini EGENOLFI Obseruatio, probans, Germanos ab antiquissimis temporibus vsum litterarum nouisse, propriasque litteras habuisse.

v. in Miscellaneis Lipsiens. Tom. I, pag. 250-257. conf. et Tom. II, p. 541. Tom. III, p. 233. et Tom. IX, p. 239.

Cph. Aug. HEVMANNI Programma de Germanis priscis, Literarum Secreta ignorantibus.

v. in *Eiusd.* Poëciles Tomo I, p 635-646, vbi simul vir doctissimus alios recenset, qui de eodem argumento incidenter egerunt.

Iusti Cph. DITHMARI Dissertatio de veterum Scriptorum Germanicorum defectu, 1713.

v. inter *Eiusd.* Dissertation. Academ. *Lips.* 1737, 4. p. 323-331.

Ioh. Guil. BERGERI Dissertatio de prisco Germano haud illiterato, *Vitemb.* 1722, 4.

Gottlob Wilh. DVNKEL's *Erklaerung der Orts bey dem* TACITVS *de M. G. cap. XIX, Literarum Secreta etc.*

S. *in der Hamburgischen vermischten Bibliothec, Vol. I, P. IV, p. 671.*

Geo. SCHVBARTI Epistolae de Litterarum apud Germanos primordiis et incrementis, nec non de veteribus nonnullis Germanis Scriptoribus, qui sermone vernaculo ingenii monumenta reliquerunt, 1679.

v. in Miscellan. Lipsiens. Tomo V, pag. 41-56.

Theoph. Ludolphi MVNTERI de Educatione puerorum apud veteres Germanos Dissertatio.

v. inter *Eiusd.* Parerga histor. philolog. *Gottingae*, 1749, 4. p. 65.

Bernh. Petri KARI Differtatio de Germania artibus litterisque nulli fecunda, *Rost. 1698*, 4.

Cph. CELLARII Differtatio de Initiis cultioris Germaniae, *Halae Magdeb. 1703*, *recusa 1709*, 4.
Et exft. in *Eiusdem* Differtatt. Academicis, *Lipf. 1712*, 8. p. 571, feqq.

Theod. RYCKII Oratio de Palingenefia Litterarum in terris noftris, recufa induftria *Geo. Nic.* KRIEGK, *Ienae*, *1703*, 4.

Mart. Cph. LAVRENTII Programma de Litterarum ortu et incremento in Germania, *Numb. 1706*, 4.

Iac. Frid. REIMMANNS *Verfuch einer Einleitung in die Hiftoriam Litterariam derer Teutfchen*, Halle, 1709, 8.
v. fupra, Lib. I, Cap. II, Sect. II.

Godofr. HECHTII Germania Sacra et Litterata, fiue de origine ac progreffu rei facrae atque politioris in Germania doctrinae, ex aeuo medio Commentarii, quibus infigniores in vtraque viciffitudines, tum viri pariter ac Scriptores, linguis, eloquentia, poetice, cum primis hiftoria, in Germania clari illuftrantur, *Vitemb. ap. Godofr. Zimmermannum*, *1717*, 8.

Ioh. Frid. BERTRAMI Oratio de Germania ad Graeci veterisque Latii inuidiam litteris ac religione exculta, recitata 1729, *Brunfv. et Lipf. in offic. Rengeriana*, *1729*, 8.

Dan. Geo. MORHOFII Differtationis de meritis Germanorum litterariis fragmentum.
v. in *Eiusdem* Differtationibus Academ. *Hamb. 1699*, 4. p. 612-616.

Ioh. Gottfr. OLEARII de meritis Germanorum in ftudia humanitatis, *Sangerh. 1730*, 4.

Ioh. Burch. MENCKENII Oratio de variis eximiifque commodis e bonarum litterarum reftauratione in puriorem Euangelii doctrinam deriuatis, hab. 1717,
v. inter *Eiusd.* Orationes Academ. p. 293. feqq. *Lipf. 1734*, 8.

Ioh. Conr. DIETERICI Programmata duo de reftauratione Graecarum litterarum, aufpiciis *Ioh.* REVCHLINI, *Mart.* CRVSII, *Mich.* NEANDRI et *Laur.* RHODOMANNI olim facta.
Accefferunt *Geo. Henr.* GOETZII Principi Graece docto, *Lipf. 1704*, *4. p. 61*, *feqq.*

Conr. Sam. SCHVRTZFLEISCHII Differtatio de meritis Germanorum in Graecas Litteras, *Vitemb. 1697*, 4.
Et exft. inter *Eiusd.* Difputationes philolog. et philofoph. *Lipf. 1700*, 4.

Laur. REINHARDI Oratio de incrementis, quae Philologia Graeca inde ab huius (i. e. XVIII.) Seculi initio, ad noftram vfque aetatem opera Germanorum cepit.
Acceffit *Eiusdem* Inftitutionibus ftili Latini, *Erf. et Lipf. 1728*, *8. p. 161*, *feqq.*

Iac. BVRCKHARD Germaniae Eques acerrimus humanitatis propugnator ex Hiftoria adumbratus.
Praemittitur *Herm.* BVSCHII Vallo Humanitatis, *Frf. 1719*, *8. p. 1-112.*

—— De Linguae Latinae in Germania per XVII Saecula fatis, ab ipfo tempore, quo Romanorum arma et commercia nonnullum eius vfum intulerint, ad noftram vfque aetatem Commentarii, Tomus I, *Hanouerae*, *ap. Nicol. Foerfter*, *1713*. Tom. II, *ap. viduam G. Freytag*, *1721*, 8. *Voll. II.*

—— De Linguae Latinae a maioribus diligenter cultae et adamatae, hodie vero neglectae et contemtae, cauffis, Oratio, *Ienae*, *1714*, 4.

Laur. REINHARDI Oratio de incrementis, quae Philologia Latina in Germania Seculo XVIII cepit.
Acceffit *Eiusd.* Inftitutionibus ftili Latini, *Erf. et Lipf. 1728*, *8. p. 118*, *feqq.*

Ioh.

Ioh. Laur. MOSHEMII de hodierna Romani Sermonis in Germania existimatione.

Praemissa est *Ioh. Frid.* NOLTENII Lexico Lat. Ling. Antibarbaro, *Lipſ. et Helmſt.* 1744, 8. *maj.*

Rod. Mart. MEELFVHRERI Prodromus Germaniae Orientalis, siue de Germanorum in Litteraturam orientalem meritis Dissertatio, *Altd.* 1698, 4.

Ioh. Chr. CLODII Programma inuitatorium ad audiendam Orationem de Germanorum in Linguas orientales meritis, *Lipſ.* 1728, 4.

* Auctor in hoc Programmate quidem eruditos, per varias Europae regiones, bene meritos de linguis orientalibus, potissimum tamen Germanos, strictim recenset.

Burc. Gotth. STRVVII Oratio de meritis Germanorum in Historiam.

Adiecta est *Eiusdem* Supplementis ad Notitiam rei litterariae, *Ienae*, 1710, 8. p. 164.

Nic. PRAGEMANNI Specimen tractationis de meritis Germanorum in Iurisprudentiam naturalem, *Ienae*, 1718, 8.

Ioh. Iac. BAIERI Programma de meritis Germanorum in rem Medicam, *Altd.* 1704, 4.

Ioh. Andr. SCHMIDII Oratio de Germanorum in Anatomiam meritis, dicta 1720, *Helmſt.* 1723, 4.

Geo. Alb. HAMBERGERI Programma de meritis Germanorum in Mathesin, *Ienae*, 1694. 4.

Mich. Gottl. HANSCHII Praefatio de meritis Germanorum in Mathesin.

Praemissa est KEPPLERIANIS Epistolis a *Mich. Gottl.* HANSCHIO editis, *Lipſ.* 1718, *fol.*

Nachrichten vom Vrſprung und Wachsthum der Critic bey den Deutſchen.

S. *in der Sammlung Critiſcher und Poetiſcher Schrifften, P. II, p. 81-180.* Zürich, 1741, 8.

* Hoc Scriptum potissimum Historiam studii critici in rebus ad poësin spectantibus percenset.

Ioh. Geo. WALCHII Programma de Germania Historiae litterariae splendore, nostra in primis aetate, illuminata, *Lipſ.* 1715, 4.

* * *

Vindiciae nominis Germanici, contra quosdam obtrectatores Gallos. (Auctore *Ioh. Frid.* CRAMERO,) *Berol.* 1694, *fol.* et *Amſt.* 1694. 8.

* Editae sunt hae Vindiciae, vt plerisque notum, contra libellum Gallicum *Dominici* BOVHOVRS, inscriptum: *Entretiens d' Ariste et d' Eugene*, a Paris, 1671, 4. et 12. it. *Amſt.* 1682, 12. in quo parum honorifice de ingeniis Germanorum iudicauerat.

Ioh. Phil. SLEVOGTII Programma de Ingeniis Germanorum, *Ienae*, 1694, 4.

Mich. RICHEY Programma, quo Gallorum quorundam de Germanorum ingeniis iudicia iniquitatis conuincit, *Stadae*, 1705, 4.

Ioh. Godofr. WALTHERI de certaminibus ingenii, maxime inter gentes, Dissertatio epistolica, qua Germanorum Natio ab obtrectationibus Angli cuiusdam vindicatur, *Wolffenb. ap. Vid. Godofr. Freytag*, 1720, 8.

* Anglus, de quo hic Sermo, est *Rich.* STEELIVS, qui in meditationibus moralibus ac politicis, sub Titulo: *The Spectator etc.* editis, Tom. I, Disc. 66. Germanos stupiditatis nota ab aliis Europae gentibus distinxerat.

Ioh. Cph. GOTTSCHED Programma de iniquitate exterorum in ferendo de eruditis nostratibus iudicio, illustrium virorum *Ioh.* LOCKII et *Wilh.* MOLYNAEI exemplis confirmata, *Lipſ.* 1734, 4.

Lettres Françoises et Germaniques, ou Reflexions militaires, Litteraires et critiques ſur les François et les Allemans (par MAVVILLON,) *à Londres, chez François Allemand*, 1740, 8.

 SECTIO

SECTIO II.

EPHEMERIDES LITTERARIAE DE GERMANORVM SCRIPTIS ET ACTIS LITTERARIIS.

(*Achillis Dan.* LEOPOLDI et *Iac. a* MELLE) noua Litteraria maris Balthici et Septentrionis a Ianuario 1698 ad Iulium Anni 1708, *Lubecae, ap. Petr. Boeckmannum, 1698-1708, 4. Voll. V.*

(*Petri Ambr.* LEHMANNI et *Godofr.* STRASBVRGERI) noua Literaria Germaniae, collecta Hamburgi, 1703-1708, *Hamb. sumt. Benj. Schilleri, 1703-1708, 4. Voll. VI.*

Noua Literaria, quae Disputationes aliasque Commentatiunculas Theologicas, Iuridicas, Medicas et Philosophicas in praecipuis Germaniae Academiis et Gymnasiis nouissime euulgatas recensent et earum occasionem, finem et vsum Notis hinc inde annexis ostendunt, (Auctore *Ioh. Geo.* CRAMERO) *Lips. 1727*, 4.

(*Ioh. Cph.* FRANCKII) Bibliotheca Academica Anni 1718, qua Disputationes, Orationes et Programmata hoc Anno, vel primum edita, vel recusa, recensentur, Sectio I-XII, Anni 1719. Sectio I, *Halae Magdeb. sumtu noui Bibliopolii, 1719, 4.*

Bibliotheque Germanique, ou Histoire Litteraire de l' Allemagne et des Pays du Nord, depuis le mois de Juillet 1720. jusqu'en 1740. Tom. I-XLIX, à Amst. *chez Pierre Humbert, 1720-1740. 8. Voll. XXV.*

* *Les Auteurs, qui ont travaillé à ce Journal, sont: Mrs.* LENFANT, BEAVSOBRE, MAVCLERC et FORMEY, *v. la Préface du I. Tome de la Nouvelle Biblioth. German.*

Journal Litteraire d' Allemagne, de Suisse et du Nord. Par les Auteurs de la Bibliotheque Germanique. Ann. 1741, 1742, 1743, Ouvrage, qui peut aussi servir de Suite a la Bibliotheque Germanique, Tom. I, II, a la Haye, *chez Isaac Beauregard, 1741-1743, 8. Voll. II.*

* Par. Mrs. MAVCLERC et FORMEY.

Nouvelle Bibliotheque Germanique ou Histoire Litteraire de l' Allemagne, de la Suisse et des Pays du Nord. Par les Auteurs de la Bibliotheque Germanique et du Journal Litteraire d' Allemagne, *Tom. I-IX*, a Amst. *chez Pierre Mortier, 1746-1748, 8. Voll. II.*

Die gelehrte Fama, welche den gegenwaertigen Zustand der gelehrten Welt, und sonderlich derer Deutschen Vniuersitaeten entdecket, I-LXVI, Theil, Leipzig, 1711-1718, 8.

Autores sunt *Adamus Frid.* PEZOLDVS, *Frid. Aug.* VSSEBERVS et *Ioh. Iac.* CLOSIVS.

* *Send-Schreiben an einen guten Freund, darinnen von der gelehrten Fama unpartheylsch geurtheilet, und sonderlich die darinnen enthaltne ungegründete Censuren über zwey Disputationes de Dubitatione Cartesiana wiederlegt werden,* 1713, 8.

Gründliche Auszüge aus denen neusten Theologisch-Philosophisch und Philologischen Disputationibus, welche auf denen hohen Schulen in Deutschland gehalten worden, Ann. 1733-1734, Leipzig, *verlegts Ioh. Theod. Boëtii Tochter, 1733-1734, 8. Voll. II.*

Acta Scholastica, *worinnen, nebst einem gründlichen Auszuge derer auserlesensten Programmatum, der gegenwaertige Zustand derer berühmtesten Schulen, und der dahin gehoerigen Gelehrsamkeit, entdecket wird,* Leipzig und Eisenach, *verlegts Mich. Gottl. Grießbach,* Vol. I, *1741, 1742,* Vol. II, *1742, 1743, 8.*

(Editore *Ioh. Gottl.* BIDERMANNO Gymnasii Freibergensis Rectore.)

Vollstaendige Nachrichten von dem ordentlichen Inhalte derer kleinen und auserlesenen

fenen Academifchen Schrifften, welche vornehmlich in die Gottes-gelahrheit, Weltweisheit und schoenen Wissenschafften einschlagen und in neulicher Zeit an das Licht gekommen, I-VI. Stück, *auf das Iahr 1746, 1747, 1748*, Leipzig, *bey Carl Ludw. Iacobi, 1746, feqq. 8. Voll. III.*

Vollstaendige Einleitung in die Monathschrifften der Deutschen, I, II, Stück, Erlang, *bey Ioh. Casp. Muller, 1747, 8.*

SECTIO III.

ERVDITORVM GERMANIAE HISTORIA.

Ioh. TRITHEMII de Luminaribus Germaniae Liber vnus, feu Catalogus illustrium Virorum Germaniae.

v. in TRITHEMII Opp. Tom. I, *Frf. 1601, fol.*

Hieron. ZIEGLERI Illustrium Germaniae Virorum Histor. aliquot singulares, *Ingolst. per Alex. et Sam. Weissenbornios, 1562, 4.*

Henr. PANTALEONIS Prosopographiae Heroum atque illustrium virorum totius Germaniae Partes III, *Baf. in offic. Nic. Brylingeri*, P. I, II, *1565.* P. III, *1566, fol. cum figuris ligno incisis, Voll. II.*

—— *Teutscher Nation Heldenbuch, von dem* Auctore *felbst verteutfcht, gemehret und gebeffert*, Bafel, *gedruckt bey Niclaus Brylingers Erben*, I, II, Theil, *1568*, III, Theil, *1570. fol. mit Holtzschnitten.*

Aegidii PERIANDRI Germania, in qua doctissimorum Virorum Elogia et Iudicia continentur, ex diuerforum Poetarum monumentis congesta etc. *Frf. ad Moen. per Petr. Fabricium, 1567, 8.*

Corn. LOOS CALLIDII Illustrium Germaniae Scriptorum Catalogus, quo doctrina simul et pietate illustrium Vita et opera celebrantur, quorum potissimum ope, litterarum studia, Germaniae ab Anno MD. vfque LXXXI funt restituta, et facra fidei dogmata a profanis Sectariorum nouitatibus, refufcitatis veteribus olim damnatis haerefeon erroribus vindicata, *Mog. ap. Casp. Behem, 1581, 8.*

Melch. ADAMI Vitae Theologorum, Iureconfultorum, Politicorum, Medicorum atque Philofophorum, maximam partem Germanorum, nonnullam quoque Exterorum, in vnum coactae. Editio tertia, accurate recensita, *Frf. ad Moen. ap. Ioh. Maximil. a Sande, 1706, fol.*

* Vitae hae, cum pluribus antequam hic in vnum collectae Corpus prodirent, minoris formae Tomis prodierunt, fuo quemque loco paulo inferius Sect. V, VI, VII, VIII, IX, indicatum inuenies, vbi etiam *Henr.* WITTENII opus eiusdem instituti, in vnum tamen corpus adhuc non collectum, exhibetur.

Leben der Gelehrten, fo in Deutschland von Anfang des 1719. Iahres dieses Zeitliche gefegnet, VIII. Theile, (durch Chr. POLYC. LEPORIN,) *Quedlinburg, bey Theodor. Ierem. Schwan, 1719-1721, 8.*

Chr. Polyc. LEPORIN *Itztlebendes gelehrtes Deutschland, durch ausführliche Lebens-Beschreibungen gelehrter Maenner*, Quedlinburg und Aschersl. 1724, 8.

Chr. FEVSTELII Schediasma ad *Henr.* PIPPINGIVM, quo in genere de Eruditorum Germanorum Vitis contra iniquas nonnullorum Gallorum censuras, in fpecie de Βαρυγράφεις Germanorum, contra *Rol.* MARESII iudicium agitur, *Lipf. et Gorl. ap. Iac. Rorlachium, 1707, 8.*

Iac. BRVCKER *Ehren-Tempel der Deutschen Gelehrfamkeit.*

v. Supra, Lib. I, Cap. IV, Sect. VI.

SECTIO

SECTIO IV.

HISTORIA LITTERARIA PROVINCIARVM ET VRBIVM GERMANIAE SPECIALIS.

AVGVSTA VINDELICORVM.

Ioh. Cph. WENDLERI Dissertationes II de meritis Reipublicae Augustanae in rem litterariam, *Ienae*, *1713*, 4.

—— Dissertatio repraesentans Augustam litteratam, *Ienae*, *1713*, 4.

Lucae SCHROECKII Hygeia Augustana. Accessit *Iac.* BRVCKERI Historiae Vitae OCCONVM, *Lipf. 1734*, 4.

Iac. BRVCKERI Prolusio de Medicis Augustanis Seculo XVI celebribus.
Adiecta est *Eiusd.* Historiae Vitae OCCONVM

AVSTRIA.

Dan. HAINOCCY Panegyricus mortem Caroli VI. de meritis domus Austriacae in rem litterariam.
v. in HALLBAVERI Exercitation. Societat. Lat. Ien. Vol. I, p. 1, seqq. *Lipf. 1741*, 8.

Verzeichniß einiger Oesterreichischen alten Dichter, die in Deutscher Sprache geschrieben haben.
S. *im Neuen Büchersaal der schoenen Wissenschafften*, *VI Band*, *pag. 57. 126.*

BAVARIA.

Franc. Ios. GRIENWALDT Album Bauariae Iatricae, seu Catalogus celebrium aliquot Medicorum, qui suis in Bauaria Scriptis Medicinam exornarunt ab Anno 1450. quo Boica Schola fundata quidem, at primum An. 1472. publicata fuit, in hodiernam vsque lucem, *Monachii*, *Typis Mar. Magdal. Riedlin*, *1733*, 8.

BIPONTIVM.

Geo. Chr. IOANNIS de Eruditis, qui apud Bipontinos cum maxime per quinquaginta, vel plures etiam, annos officiis praefuere publicis, Schediasma, Biponti, *e typogr. Geo. Nicolai*, *1714*, 4.

MARCHIA BRANDENBVRGENSIS.

Ioh. PICKENSCHER Oratio de illustrissimis Ser. domus Brandenburg. meritis in rem litterariam, *Baruthi*, *1668*, *fol.*

Achatii MVLLERI Orationes binae de incredibili Seren. Electorum Brandenburg. munificentia, maxime in litteras, *Frf. 1689*, *fol.*

Ioh. Franc. BVDDEI Oratio de meritis Sereniss. gentis Brandenburgicae in philosophiam, litterasque humaniores, *Halae*, *1706*, *fol.*

Car. Andr. HENNINGS de fauore et amore Ser. Princip. Brandenburg. in litteras, *Berol. 1720*, *fol.*

* * *

Icones et Elogia Virorum aliquot praestantium, qui multum studiis huius consiliisque Marchiam olim iuuerunt ac illustrarunt, ex collectione *Mart. Frid.* SEIDELII, *Berol. 1671*, *fol.*

Geo. Petri SCHVLTZEN de claris Marchicis Dissertationes Epistolicae V, *Frf. ad Viadr. litteris Cph. Zeitleri*, *1706*, 4.

Geo. Gothofr. KVSTERI Marchiae Litteratae Specimen I-X, *Berol. 1740-1749*, 4.

Leuini Ioh. SCHLICHTII Horae subsecivae in Schola Saldria, Pars I, continens Vitas V Historicorum Marchicorum celebriorum, Germanice scriptas, *Berol. ap. Ioh. Laurentium*, *1718*, 8.

Verzeichniß der Inspectorum und Pastorum in Nauen *in der Mittelmarck*, *seit der Zeit der Reformation.*
v. in Actis Historico-Ecclef. Vol. VIII, p. 371-389.

Du-

Ducatus BREMENSIS.

Brema Litterata, hodie viuens et florens, *Bremae, litteris Ioh. Wesselii, 1708, 8.*

Ioh. Henr. von SEELEN *Stada* Litterata, doctorum Virorum Stadae 1711 viuentium, Vitas, honores atque opera edita et inedita exhibens, *Stadae, sumt. Henr. Brummeri, 1711, 4.*

Ducatus BRVNSVICO-LVNEBVRGICVS.

Henr. Ioh. BYTEMEISTERI Commentarius historicus de augustae domus Brunsuigio-Luneburgensis meritis in rem litterariam, e documentis editis atque ineditis conscriptus, *Helmest. sumt. Auctoris, 1730, 4.*

Excerpta ex collectaneis poëticis *Th.* BLOCKII, Brunsuico-Hild. Medici, circa finem Sec. XV florentis, vtilia ad historiam litterariam istius temporis, in istis regionibus noscendam.

v. in LEIBNITII Script. Brunsv. T. III, p. 622, seqq.

I. B. GERICKEN Epigrammata in celsissima orbis nostri lumina, vt et nonnullos clarissimos musisque et coelo clarissimos viros, quos alma terra *Brunsuicensis* impraesentiarum alit et fouet, *Brunsv. 1694, 4.*

Dan. Eberh. BARINGII Epistola, qua institutum suum de Eruditis *Brunsuico-Luneburgicis* colligendis, Vitisque eorum breviter describendis aperit, *Hanouerae, 1730, 4.*

Braunschweigische Anzeigen auf die Jahre 1745-1748, Braunschweig, *bey Frid. Wilh. Meyer, 1745-1748, 4. Voll. IV.*

* * *

Melch. NEOPANII Catalogus et Historia Concionatorum Ecclesiae Brunsuicensis a repurgatione doctrinae Euangelii ad An. 1584.

Accessit *Ioh.* GASMERI Orationi de Vita et Obitu *Henr.* LAMPADII, *Hamb. 1590, 8.*

Biblioth. Bunav.

Duodenarius Sacer, complectens Elogia eorum, qui post repurgatam in Ecclesia Brunsuicensi doctrinam isti Ecclesiae per CXX, et plures, annos, primo loco praefuerunt, *Magdeb. typis Ioh. Mulleri, 1654, 4.*

Cph. Iac. BLVME *Braunschweigischer Prediger Ehren-Gedaechtniss, oder Verzeichniss der Superintendenten, Coadjutoren, Senioren und saemtlichen Prediger in der Stadt Braunschweig, vom Anfange der Reformation bis 1706,* Braunschweig, *bey C. F. Zilligers Erben, 1706, 8.*

Phil. Iulii REHTMEYER Antiquitates Ecclesiasticae vrbis Brunsuigae, cum Vitis Superintendentum, Pastorum etc. Part. V, *Brunsv. 1707-1720, 4. Voll. IV.*

* Titulus integer libri, ad Historiam Ecclesiasticam proprie pertinentis, alibi exhibendus erit.

Ioh. Geo. BERTRAM *Evangelisches* Lüneburg *etc. nebst dem Leben und Schifften derer Superintendenten und Pastorum bis aufs Jahr 1717,* Braunschw. *1719, 4.*

* Etiam huius Libri, ob Vitas Ephororum, quas continet, mentio hic fuit facienda, titulus vero integer alibi, conuenienti loco, exhibebitur.

Henr. Ioh. BYTEMEISTERI Commentarius Historicus de Vita, Scriptis et meritis Supremorum Praesulum in Ducatu Lunaeburgensi. Accedunt Epistolae et Documenta, quoad maximam partem inedita, *Helmst. exc. Paul. Dieter. Schnorrius, 1728, 4.*

—— Supplementa et Emendationes ad Commentarium de Vita et Scriptis Praesulum Lunaeburgensium, *ibid. 1730, 4.*

Wilh. Chr. Iusti CHRYSANDRI Ministri Ecclesiae Helmstadiensis, inde ab eo tempore, quo purioribus Sacris addicta est, *Helmst. 1747, 4.*

ARCHIEPISCOPATVS COLONIENSIS.

Iof. HARTZHEIM Bibliotheca Colonienfis, in qua vita et libri typo vulgati et manufcripti recenfentur omnium Archi-Dioecefeos Colonienfis, Ducatuum Weftphaliae, Angariae, Moerfae, Cliuiae, Iuliaci, Montium; Comitatus Arensbergae, Marchiae; Veftae Recklinghufanae, Territoriorum, Rauenfteinii, Rauensbergae, Elfendiae, Werdenae, Ciuitatum, Coloniae, Aquarum-Grani, Tremoniae, indigenarum et incolarum Scriptorum. Praemittitur chorographica defcriptio omnium Parochiarum ad Archi-Dioecefeos Colonienfis Hierachiam pertinentium. Subiungitur Index quadruplex. Accedunt Vitae Pictorum, Chalcographorum et Typographorum celebrium noftratium, *Col. Auguftae Agrippinenfium, fumt. Thomae Odendall*, 1747, *fol.*

FRANCONIA.

Fraenckifche Acta erudita et curiofa, die Gefchichte der Gelehrten in Francken; auch andere in diefem Creyfs vorgefallene Curiofa und Merckwürdigkeiten in fich haltend, I-XXIV Sammlung, Nürnb. *bey Wolfg. Moritz Endter*, 1726-1732, 8. *Voll. II.*

* Auctore et Adiutore potiffimum *Guft. Geo.* ZELTNERO Acta haec prodiiffe, docet HEVMANNVS in Biblioth. Acad. p. 27.

Nützliche und Auserlefne Arbeiten der Gelehrten im Reich, das ift, in Francken, Schwaben, Ober-Rhein, Bayern, Oefterreich, Böhmen und angraentzenden Orten, I-VI Stück, Nürnb. *bey W. M. Endters Tochter*, 1733-1735, 8.

* Auctores funt: *Iac. Wilh.* FEVERLEIN, *Geo. Frid.* DEINLEIN et *Ioh. Dav.* KOEHLER.

* * *

Ioh. Henr. BOCRISII Prolufio mifcellaneorum ex Hiftoria litteraria quotannis edendorum, in qua fimul fiftitur Schediafma de nonnullis claris Franconiae viris, eorumque in rem litterariam meritis, *Suinf.* 1712, *fol.*

—— Schediafma II et III de claris Franconiae Viris, *ibidem*, 1716, 4.

Ant. COBVRGERI (i.e. Ioh. Cafp. WEZELII) *ietztlebendes geehrtes und gelehrtes* Coburg, *mit darzu gehörigen Schrifften, Anmerckungen und Epitaphiis*, Itzipoli, 1718, 8.

Ioh. Mich. WEINRICH *Kirchen- und Schulen-Staat des Fürftenthums* Henneberg, *alter und mittlerer Zeiten, dem beygefüget eine panegyrifche Vorftellung der Stadt* Meiningen, *und Hennebergia Numifmatica, in etlichen Lateinifchen und Teutfchen Differtationibus*, Leipzig, *bey Joh. Chr. Martini*, 1720, 8.

Godofr. LVDOVICI Shediafma de Hymnis et Hymnopoëis Hennebergicis, *Schleuf. litteris G. W. Goebelii*, 1703, 8.

—— Schleufinga Litterata, *Schleuf.* 1704, 4.

Ioh. Geo. GERET Oratio de fummis auguftae domus Brandenburgico-Onoldinae in rem litterariam meritis.

v. cum *Geo. Lud.* OEDERI *Nachricht von Stifftung und Einweyhung des Gymnafii zu Onoltzbach*, Onoltzbach, 1738, *fol.*

GANDERSHEMIVM.

Ioh. Cph. HARENBERGII Differtatio de Rebus Ecclefiafticis et Litterariis Gandershemii.

v. in *Eiusd.* Hiftoria Ecclefiae Gandershemenf. Tom. II, Part. VII, p. 1607-1668, *Hanouerae*, 1734, *fol.*

HAMBVRGVM.

Ioh. RITZENBERGII Virorum, meritis in Ecclefiam et Rempubl. Hamburgenfem claro-

clarorum, Epitaphia, recusa ad Edition. *Rostoch. 1555.*
v. in FABRICII Memor. Hamburg. Vol. I, p. 71-128.

Hamburgum Litteratum Anni 1701, *Hamb.* *1701, 8.*

Ioh. Alb. FABRICII Memoriae Hamburgenses, siue Hamburgi, et Virorum de Ecclesia, reque publica et scholastica Hamburgensi bene meritorum Elogia et Vitae, *Hamb. sumt. Chr. Liebezeit,* Vol. I et II, *1710.* III, *1711.* IV, *1715.* V, *1723.* VI et VII, *1730.* VIII, *1745, 8. Voll. VIII.*

Hamburgum Litteratum Anni 1716, *Hamb. ap. Sam. Heil, 1716, 8.*

Adami Henr. LACKMANNI de clarorum Hamburgensium in Rem sacram et litterariam meritis, Dissertatio.
v. in *Eiusd.* Miscellan. Litterar. *Hamb. 1721, 8.* Cap. I, p. 9-54.

Ioh. Phil. SLEVOGTII Programma de claris Hamburgensibus, *Ienae, 1723, 4.*

Car. Ioh. FOGEL Bibliotheca Hamburgensis tripartita, nempe Theologico-Medico-Philosophica, comprehendens Disputationes a Viris Hamburgi natis in Academiis et Gymnasiis habitas, *Hamb. litteris Trausoldianis, 1732, 4.*

—— Bibliotheca Hamburgensium eruditione et Scriptis clarorum, qui per tria Secula ad nostram aetatem floruerunt, curis secundis ducentorum Scriptorum numero adaucta, post Auctoris fata publici iuris facta a *Theod. Iac.* FOGELIO, *Hamb. sumt. Koenigianis, 1738, 4.*

—— *Nachricht von denenjenigen gelehrten Hamburgern, welche bis daher wegen ihrer Vater-Stadt nicht bekandt gewesen, ingleichen* Theod. Iac. und Ioh. Heinr. FOGEL *Verzeichniss derer Hamburger, welche an fremden Orten zu Geistlichen Ehren-Stellen befördert worden, nebst* Ioh. Cph. KRVSIKE *Sendschreiben von der Hamburgischen Gelehrten Geschichte,* Hamb. *bey Conr. König, 1738, 4.*

Arn. Chr. BEVTHNERI *Hamburgisches Staats- und Gelehrten-Lexicon, worinnen die Nahmen, das Leben und die Verdienste derjenigen* Maenner Geist- und Weltlichen Standes angeführet werden, welche von der Reformation bis auf gegenwaertige Zeit, in dieser Weltberühmten Stadt, und in derselben Gebiethe, ein ansehnliches Ehren-Amt, oder eine hohe Würde, bekleidet, sich durch Schrifften berühmt gemacht, daselbst gebohren und in der Fremde Beförderung erhalten, bereits aber das Zeitliche gesegnet haben,* Hamb. *bey Christ. Wilhelm Brandt, 1739, 8.*

Ioh. Paul. FINCKE *Versuch einer Nachricht von gelehrten Hamburgern,* Hamb. *bey Carl Sam. Geisler, 1748, 4.*

Dav. SCHVLTETI *von der Schule zur Kirchen beruffne Hamburgischer Prediger,* Hamb. *bey Chr. Liebezeit, 1709, 8.*

HASSIA.

Ioh. Cph. KALCKHOFI Epistola ad Patronos et Amicos, vt se opus de Claris Hassis scribentem adiuuent, et communicanda communicent, *Cassellis, typis Henr. Harmes, 1707, 4.*

Kurze Historie der vormahligen und gegenwaertigen Gelahrtheit derer Hessen, von unpartheyischer Feder entworffen, An. 1725, 1726, 1727, 1729, Gedruckt, *1725-1729, 8. Voll. IV.*

Cph. Frid. AYRMANNI Dissertatio de Litteraturae elegantioris statu in *Hassia* veteri et florentissimo, in exemplum status praesentis trahendo, *Giessae Hassor, 1733, 4.*

Ioh. Nic. FVNCCII de antiquissimo Litterarum in Hassia Statu Dissertatio, scripta 1736.
v. inter *Eiusd.* Dissertatt. Academ. *Lemgov. 1746, 8.* p. 243-254.

* Huc etiam in primis faciunt Scriptores de Academiis Hassiacis, Marburgensi et Giessensi, qui infra Libro V, Cap. II, Sect. VIII, §. II, quaerendi sunt. Nec minus KVCHENBECKERI et RETTERI Analecta Hassiaca quaedam ad Statum Hassiae litterarium pertinentia passim exhibent. Potiori tamen iure hae Collectiones inter Scriptores Historiae ciuilis referendae visae sunt.

HILDESIAE.

Ioach. Barward LAVENSTEIN *Leben und Schrifften aller Superintendenten, Prediger und Rectorum der Hildesheimischen Kirchen und Schulen.*

v. EIVSD. *Hildesheimische Kirchen-und Reformations-Historie*, Hildesheim, *1736*, *8*.

HOLSATIA.

Ioh. MOLLERI Programma de Magnatibus quibusdam Familiarum Cimbriae Equestrium, qui doctrina et scriptis inclaruerunt, *Flensb. 1725*, *4*.

—— Cimbria Litterata, siue Scriptorum Ducatus vtriusque Slesuicensis et Holsatici, quibus et alii vicini quidam accensentur, Historia Litteraria tripartita, cuius Tomus I comprehendit Scriptores vniuersos indigenas, hisque immistos complures, quorum patria explorari necdum potuit. Tom. II adoptiuos, siue exteros, complectitur, in eisdem Ducatibus vrbibusque vel officiis functos publicis, vel diutius moratos. Tom. III exhibet quadraginta sex insignium Scriptorum, partim indigenarum, partim adoptiuorum, Historias multo longiores, quae, ob ingentem de iis dicendorum copiam, Tomis praecedentibus, [in quibus tamen breuiter celebrati sunt,] inseri non potuerunt. Opus magno quadraginta annorum labore et studio confectum etc. cum Praefatione *Ioh.* GRAMMII, *Hafniae*, *sumt. et typis Orphanotrophii regii*, *1744*, *fol. Voll. III.*

Ioh. Henr. a SEELEN de Cimbrorum in Rempublicam Lubecensem et Lubecensium in Cimbriam meritis, Dissertatio epistolica, *Lubecae*, *1744*, *4*.

Bernh. MOELLMANN de illustribus quibusdam in Republica litteraria viris Flensburgo oriundis, Dissertatio epistolica, *Lubecae*, *1721*, *4*.

Chr. FVNCKE *Erneuetes Gedaechtniss der Prediger in Aurich*, Oldenb. *bey Jac. Nic. Adler*, *1717*, *8*.

LIPSIA.

vid. SAXONIA.

LVBECA.

Iac. a MELLE Notitia Maiorum, plurimas Lubecensium, aliorumque clarorum virorum, de Ecclesia, Republica et litteris egregie meritorum, Vitas, ab aliquot Seculis repetitas, et documentis authenticis illustratas comprehendens, *Lips. ap. Iac. Fritsch*, *1707*, *4*.

Geo. Frid. NEVMANNI Oratio de fauore Lubecensium in exteros, *Lips. 1709*, *4*.

Ioh. Henr. von SEELEN Athenae Lubecenses, s. de Athenaei Lubecensis insignibus meritis, per institutionem optimorum virorum acquisitis, in Rempublicam sacram, ciuilem et litterariam, Commentarius, praeter gloriosas Memorias quorundam Consulum Lubecensium etc. multas praestantissimorum Theologorum, ICtorum, Medicorum, Philologorum et Philosophorum, Vitas, partim renouatas, partim nunc primum litteris consignatas, adiectam scriptorum editorum et non editorum notitiam habentes, complectens. Accedit Athenaei Lubecensis Historia, *Lubecae*, *sumt. Petri Boeckmanni*, *1719*, *8*.

Henr. BROKES Oratio de Lubecensium patria extra patriam in Academiis quaesita,

sita, eidemque praemissum Programma de Iure postliminii hostibus dedito et in patriam redeunti non competente, *Ienae*, *1743*, 4.

Geo. Henr. GOETZII Bibliotheca Anti-Pontificia, Presbyterii Lubecensis, *Lubecae*, *1717*, 4.

—— Bibliothecae Anti-Pontificiae clarorum Lubecensium specimen, *ibidem* *1717*, 4.

—— Bibliotheca Anti-Caluiniana Presbyterii Lubecensis, *ibidem*, *1720*, 4.

—— Bibliotheca Anti-Fanatica Lubecensis, *ibidem*, *1721*, 4.

—— Oratio Scholastica de Hymnis et Hymnopoeis Lubecensibus, *Lubecae*, *typis Chr. Gothofr. Iaegeri*, *1721*, *8*.

Casp. Henr. STARCKENS *Lübeckische Kirchen-Historie*, Hamb. *1724*, 4.

* Huius libri hic ideo mentio est facienda, quia, praeter multa alia, ad statum litterarium illius vrbis cognoscendum pertinentia, plene elaboratas Antistitum Sacrorum *Lubecensium* Vitas Scriptorumque Notitiam continet.

LVSATIA SVPERIOR.

Lausitzische zur Litteratur gehörige Merckwürdigkeiten.

v. in Sam. GROSSERS *Lausitzischen Merckwürdigkeiten, P. IV, p. 105 - 180*, Leipzig und Budissin, *1714*, *fol.*

Chr. KNAVTHS *Historischer Abriss von dem Anfang und Wachsthum der Gelehrsamkeit in Oberlausitz, und wie die dasigen Buchdruckereyen derselben gedienet*, Leipzig und Görlitz, *bey Siegm. Ehrenfr. Richter*, *1740*, 4.

Singularia historico-litteraria Lusatica, *oder historische und gelehrte, auch andere Merckwürdigkeiten derer beyden Marggrafthümer Ober- und Nieder-Lausitz, worinnen verschiedene zur Erlaeuterung der Lausitzischen Staats- Kirchen, und Lebns- Verfassungen, auch zur Historie dienliche Nachrichten communiciret, so wohl die in dieser Provintz herausgekommene gelehrte Schrifften und Neuigkeiten recensiret werden, I - XXIV Sammlung*, Leipzig und Budissin, *verlegts Dav. Richter*, *1736 - 1740*, *8*. *Voll. II.*

* (Autore *Ioh. Casp.* GEMEINHARDT.)

Ober - Laufitzischer Beytrag zur Gelahrheit und deren Historie, Leipzig und Görlitz, *gedruckt bey Siegm. Ehrenfr. Richter*, Vol. I, *1739*. Vol. II, *1740*. Vol. III, *1741*. Vol. IV, *1743*. 4.

* * *

Ioh. Chr. SVHNELII Decemuiralia Lusatica, *oder Lebens - Beschreibungen X Adelicher und gelehrter Maenner im Marggrafftthum Ober - Lausitz, welche im Jahr 1728 das Zeitliche gesegnet haben, Class. I*, Budissin, *bey Dav. Richter*, *1730*, *8*.

Matth. HANSI Schediasma de quibusdam claris Rectoribus alienigenis intra Lusatiam, *Vratisl. 1709*, 4.

—— Schediasma de Theologis quibusdam Macrobiis, vel ex, vel in, Lusatia, *Gorlicii*, *typis Nic. Schillii*, *1712*, *8*.

Ioh. Gottfr. LESSING *zweyhundert -jaehrige Gedaechtniss - Schrifft derer ersten Evangelischen Predigten, welche in der Sechs - Stadt* Camentz *1527 an Ostern gehalten worden, [nebst einer Nachricht von denen Evangelischen Predigern daselbst bis an.1727,]* Leipzig, *bey Joh. Sam. Heinsio*, *1727*, *8*.

Cph. STAVDII Parnassus Gorliciorum, *Frf. ad Viadr. typis Nic. Voltzii*, *1600*, 4.

Et in Scriptor. Rer. Lusat. Tom. II, p. 354.

Cippi Gorlicenses, *oder das Gedaechtniss derer Gelehrten und Geehrten Goerlitzer, von 1710 bis 1718, II Stück*, Budissin, *bey Dav. Richter*, *1736*, *8*.

Chr. Gabr. FVNCKENS *kurzer Entwurff der Lebens - Geschichte aller bey dem*

Goerlitzischen Kirchen-Dienste sowohl vor als nach der Reformation gewesenen geistlichen Personen, etc. Goerlitz und Leipzig, *bey Ioh. Gottl. Laurentius, 1711, 8.*

Gottfr. HOFFMANNS *Lebens-Geschichte aller Evangelischen Pastorum primariorum, die von 1525 bis auf diese Zeit in der Sechs-Stadt* Lauban *gelehret und gelebet haben, etc.* Lauban, *bey Aug. Vogel, 1707, 8.*

Nachricht von gelehrten Zittauern.
v. *in* Ioh. Bened. CARPZOVII *Histor. Schau-Platz der Stadt Zittau, P. III, Cap. VII, p. 118-136,* Zittau, *1716, fol.*

Kurtzes Verzeichniß aller Evangelischen Prediger, welche von Anfang der Reformation 1521 bis auf diese Zeit in der Stadt Zittau *und zugehoerigen Dorffschafften gelebet und gelehret haben, durch* G. M. (*i. e.* Gottfr. MOENCH,) *Goerlitz, bey Iac. Rohrlach, 1708, 8.*

Vrb. Gottl. HAVSSDORFF *Kirchen- und Reformations-Geschichte der Stadt* Zittau, *nebst denen Lebens-Beschreibungen aller Evangelischen Pastorum primariorum,* Budißin, *bey Dav. Richter, 1732, 8.*

Paul Chr. HAVSSDORFF *das durch die Grabmahle seiner Prediger geehrte* Seidenberg, *in Ober-Lausitz, etc. von 1564 bis auf gegenwaertige Zeit,* Lauban, *bey Nicol. Schillen, 1722, 8.*

LVSATIA INFERIOR.

Ioh. Gottfr. ZBISKE de meritis Saxoniae Principum in rem litterariam Lusatorum inferiorum, *Lubbenae, 1739, fol.*

Petri IAENICHII Conspectus Lusatiae [inferioris] Litteratae, IV Dissertationibus Academicis repraesentatus, *Wittemb. 1703, 4.*
Et exst. in Scriptor. Rer. Lusat. Tom. II, p. 326, seqq.

Destinata Litteraria et Fragmenta Lusatica, *d. i. Vnternehmungen der Gelehrten, und gesammlete alte, auch neue, zur Nieder-Lausitzischen Historie und Gelehrsamkeit gehoerige Stücke, P. I-XII,* Lübben, *bey Ioh. Gottl. Voß, 1738, 8. Voll. III.*

Cph. WINTZER *von einigen gelehrten Nieder-Lausitzern, die ausser dem Vaterlande sind befoerdert worden,* Wittenb. *bey I. D. Scheffler, 1738, 4.*

—— *Beytrag zur Historie der Gelahrheit, oder kurtzgefaßte Nachricht von einigen ausser ihrem Vaterlande befoerderten gelehrten Nieder-Lausitzern,* Wittenb. *bey S. G. Zimmermann, 1739, 4.*

—— *Andencken einiger funfzigjaehrigen Prediger in der Nieder-Lausitz,* Wittenb. *1727, 4.*

Ioh. Gottfr. Ohnefalsch RICHTERS *Gedancken von gelehrten Nieder-Lausitzern, so circa tempora Reformationis gelebt, und besonders von gelehrten Wenden, nebst einigen Anmerckungen.*
v. in Destinatis Literar. et Fragm. Lusat. P. VIII, N. IV.

Litterati Sorauienses.
Appendicis loco adiecti sunt *Ioh. Sam.* MAGNI *Beschreibung der Stadt Sorau,* Leipzig, *1710, 4.*

Litterati Sorauienses, *oder gründliche Nachrichten van alten gelehrten Sorauern nach allen Facultaeten, und der itzigen Beschaffenheit der Stadt Sorau,* Leipzig und Sorau, *1738, 4.*

DVCATVS MEGAPOLITANVS.

Geo. Frid. STIEBER *Mecklenburgische Historie der Gelehrsamkeit, worinnen von dem Zustand, Reformation und Aufnehmen der Litteratur, besonders im Hertzogthum Mecklenburg, zur Zeit des XVI Seculi gehandelt wird. Nebst einer Vorrede von Stifftung der Vniversitaet Rostock,* Güstrow und Leipzig, *bey Ioh. Heinr. Rußworm, 1721, 8.*

Anna-

Annales Literarii Mecklenburgenses, *oder Jahr-Regifter von denen Gefchaefften der Gelehrten in Mecklenburg, auf das Jahr 1721*, Roft. und Neu-Brandenb. *bey Georg Ludwig Fritfch, 1722, 8.*

* Auctores funt *Phil. Frid.* HANIVS, *Ern. Ioh. Frid.* MANTZELIVS, et *Geo.* DETHARDINGVS, vid. HEVMANNI Biblioth. Hiftor. Academic. p. 182.

Mecklenburgifches Gelehrten-Lexicon, oder kurtze Lebens-Gefchichte derer in Mecklenburg in allerley geift- und weltlichen Bedienungen geftandenen Gelehrten, IV Centurien, als der Mifcellaneorum Mecklenburgicorum I-IX Stück, Roft. *bey Geo. Ludw. Fritfch, 1729-1734, 8.*

Pars III, IV, V, VII, IX, de Scriptis Eruditor. Megapolenfium agunt.

Frid. THOMAE Catalogus Biographicus perfonarum de Ecclefia ac Politia Güftrovienfi, a tempore aufpicatae per *Mart.* LVTHERVM Reformationis inde ad noftram vfque aetatem bene meritarum.

Subiunctus eft *Eiusdem* Analectis Güftrovienfibus, p. 1-164, *Güftrov. 1706, 8.*

Ioach. MANTZELII Schediafma hiftorico-literarium de Superintendentibus Parchimenfibus in Ducatu Megapolitano, ex biographiis illorum excerptum. Edidit, Vitamque Auctoris et Praefationem adiecit *Geo.* CASPARI, *Roft. et Lipf. ap. Ioh. Henr. Ruffwormium, 1717, 8.*

Dieter. SCHROEDER *Wismarifche Prediger-Hiftorie, vormahlen aufgefetzt von* Dan. SPRINGINSGVT, *bis auf gegenwaertige Zeit fortgefetzt*, Wifmar und Leipzig, *gedruckt bey Andr. Seb. Winckler, 1734, 4.*

* Illi Scriptores, qui de Roftochienfi Academia fpeciatim, eiusque Viris eruditis, agunt, Libro V, Cap. II, Sect. VIII, §. II, indicabuntur.

NORIMBERGA.

Sigifm. Iac. APINI de Reipublicae Noribergenfis munificentia erga litteras et litteratos, teftimoniis exterorum firmata.

v. in *Frid. Iac.* BEYSCHLAGII Syllogevarior. Opufculor. *Halae Sueuor. 1729, 8.* Tom. I, Fafcic. V, p. 945, feqq.

Dan. Guil. MOLLERI Lamprandrologia Noribergenfis, *Altd. 1706, 4.*

* Reliquae, quae hanc fecutae funt, Differtationes, cum biographias fingulares clarorum Noribergenfium contineant, fuo loco, inter Scriptores Vitarum fpeciales, quaerendae funt.

Magni Dan. OMEISII Differtatio de claris quibusdam in orbe Litterato Norimbergenfibus, *Altd. 1708, 4.*

Ioh. Ign. VOLLANDI Differtatio de meritis *Phil.* MELANCHTHONIS in rem litterariam Noribergenfem, [vbi fimul de viris a MELANCHTHONE ad erudiendam Iuuentutem Noribergenfem commendatis agitur,] *Altd. 1719, 4.*

Nürnbergifches Zion, d. i. *Wahrhaffte Befchreibung aller Kirchen und Schulen in- und aufferhalb der Reichs-Stadt* Nürnberg, *worinnen die Kirchen-Pfleger, Prediger, Caplaene, Rectores und Collegae vor, und nach der Reformation aufgezeichnet find. Nebft hiftorifcher Nachricht vom Urfprung und Fatis derer Kirchen, Cloefter, Spittaeler, etc. 1733, fol.*

Ioh. Gabr. DOPPELMAYERS *Hiftorifche Nachricht von den Nürnbergifchen Mathematicis und Künftlern, welche faft von dreyen Seculis her, durch ihre Schrifften und Kunft-Bemühungen, die Mathematic und mehrefte Künfte in Nürnberg, vor andern befoerdert, und fich um folche fehr wohl verdient gemacht* etc. *In zweyen Theilen ans Licht geftellet, auch mit vielen nützlichen Anmerckungen, und verfchiedenen Kupffern verfehen*, Nürnb. *in Verlegung Peter Conr. Monaths, 1730, fol.*

POME-

POMERANIA.

(*Gottſeelig Iac.*) COLBERGII Epiſtola de conſcribenda Pomerania Litterata, ſcripta 1698.

v. in *Herm. Henr.* ENGELBRECHTI Delineatione Status Pomeraniae Suethicae, in Mantiſſa, N. II, p. 6, *Gryphisw.* 1741, 4.

Ioh. Dav. IAENCKEN *Vorbericht von ſeiner Abhandlung des gelehrten Pommerlandes, beſtehend theils in hiſtoriſchen Beweisthümern, daß die Gelehrſamkeit in* Pommern, *da es von denen alten Deutſchen, Wenden, und Sachſen bewohnt worden, im Schwange gewesen, theils in einem Abriſſe des gelehrten Pommerlandes etc.* Stargard, *bey Ioh. Tillern*, 8.

Herm. Henr. ENGELBRECHT de Statu Pomeraniae Litterario.

Conſtituit Caput VI *Eius* Delineationis Pomeraniae Suethicae, p. 323-366, *Gryphisw.* 1741, 4.

—— De meritis Pomeranorum in Iurisprudentiam naturalem Diſſertatio Epiſtolica, *Gryphisw.* 1726, 4.

Amandi Car. VANSELOW *Gelehrtes* Pommern, *oder Alphabetiſches Verzeichniß einiger in Pommern gebohrnen Gelehrten, maennlichen und weiblichen Geſchlechts, nach ihren merckwürdigſten Vmſtaenden und verfertigten Schrifften, zuſammen getragen*, Stargard, *gedruckt bey Ioh. Willern*, 1728, 4.

Ioh. Dav. IAENCKEN *Gelehrtes* Pommer-Land, *worinnen die Hiſtorie, ſowohl aller in Pommern gebohrnen, als auch anderer in Pommern geſtandenen, oder verſtorbenen, Gelehrten, die ſich durch Schrifften bekandt gemacht haben, mitgetheilet wird. Tomus I von denen gelehrten Theologis, I Stück*, Alten-Stettin, *bey Herm. Gottfr. Effenbahrten*, 1734, 4.

Iac. Henr. BALTHASAR *Lebens-Beſchreibungen derer Vor-Pommeriſchen General-Superintendenten.*

v. *in* Eiusd. *II Sammlung einiger zur Pommeriſchen Kirchen-Hiſtorie gehoerigen Schrifften, Part. II, p.* 317-825, Greifsw. 1725, 4.

SAXONIA SVPERIOR.

§. I GENERATIM.

Chr. SCHOETTGENII Diſſertatiuncula de antiquiſſimis Literarum in terris Superioris Saxoniae fatis, *Dresdae*, 1748, 4.

Adami RECHENBERGII Diſſertatio de Sereniſſ. Saxoniae Electorum fauore in litteras et ſcholas, *Lipſ.* 1689, 4.

Ioh. Cph. WENDLERI Panegyricus in diem natalem Mauritii Wilhelmi, Ducis Sax. Ciz. de meritis Sereniſſ. Saxoniae Electorum et Ducum Lineae Albertinae in Eccleſiam et Litteras politiores, *Ienae*, 1714, 4.

—— Merita eorum, qui Sereniſſ. genti Saxonicae Albertinae ſtirpis a ſanctioribus conſiliis fuerunt, in Sereniſſ. gentem et litteras politiores immortalia, *Ienae*, 1717, 4.

Ioh. Guil. IANI Oratio de Principum Electorum Saxon. meritis in rem litterariam, *Witteb.* 1719, 4.

Et exſt. in COLERI Actis litterar. Acad. Witteberg. Tom. I, P. II, p. 139-148.

Ioh. Dav. SCHREBERI Obſeruatio de Friderici Wilhelmi, Ducis et Pro-Electoris Saxoniae, curis litterariis.

v. in Miſcellaneis Lipſienſ. Tom. V, pag. 1-12.

Geo. Ehrenfr. BEHRNAVER Programma *von denen Saechſiſchen Printzen, als Stifftern und Erhaltern hoher und niedriger Schulen*, Budiſſin, 1721, *fol.*

Burc. Gotth. STRVVII Diſſertatio de illuſtribus Saxoniae Cancellariis.

Praemiſſa eſt ACKERI Vitae *Geo.* FRANTZKII, ICti, *Lipſ.* 1714, 8.

ICCANDRI (Ioh. Chr. CRELLII) *Ietztlebendes geiſtliches Miniſterium im gantzen Chur-*

Churfürstenthum Sachsen, und incorporirten Landen, auch Ober- und Nieder-Lausitz, oder das blühende Andencken aller in Sachsen und Lausitz, auch einigen andern angraentzenden Laendern lebenden Euangelisch-Lutherischen Prediger, wie solche im Jahr 1723 in Staedten und auf dem Lande floriret. Andere verbesserte Auflage, EIVSDEM I-V Supplement, *bis 1726,* Leipzig, *bey Aug. Martini, 1723-1727, 8.*

Mich. RANFFTS *Leben und Schrifften aller Chur-Saechsischen Gottesgelehrten, die mit der Doctor-Würde gepranget, und in diesem ietztlauffenden Jahrhundert das Zeitliche gesegnet, II Theile,* Leipzig, *bey Wolffg. Deer, 1742, 8. II Voll.*

Adami RECHENBERGII Dissertatio de Nobilitate Misniae litterata, *Lips. 1694,* 4.

Ioh. Burch. MENCKENII Dissertatio de Graecarum et Latinarum litterarum in Misnia Instauratoribus, *Lips. 1701,* 4.

Et exst. in *Eiusd.* Dissertatt. Academic. *Lips. 1734, 8.* p. 230, seqq.

§. II. SPECIATIM.

Ordine locorum alphabetico.

Cph. MEISSNER *Nachricht von gelehrten Stadt-Kindern der Bergstadt* Altenberg, *nebst einem Anhang von gelehrten Stadt-Kindern derer benachbarten Staedte und Flecken.*

S. *in* Eiusd. *umstaendl. Nachricht von der Stadt Altenberg, p. 351, et 527,* Dresden und Leipzig, *1747, 8.*

Frid. Gotth. GOTTERI Elogia clarorum Virorum, qui *Altenburgum,* nostra patrumque memoria, tum scriptis, tum egregiis meritis, illustrarunt. Accedunt Epistolae REINESII, LAMBECII, SECKENDORFFII, et *Casp.* SAGITTARII, adhuc nondum editae, *Ienae, ap. Ern. Claud. Bailliar, 1713, 8.*

—— Vitae illustrium et clarorum Virorum, qui Ducatum *Altenburgensem,* tum meritis, tum scriptis, maxime illustrauerunt, quibus Elogia 1713 emissa continuantur, *ibidem, 1727, 8.*

Ioh. MVLLERI Schediasma de *Altenburgensis* Ecclesiae Praesulibus, *Altenb. 1694, fol.*

Et exst. in LVDOVICI Hist. Schol. P. IV, p. 165-194.

Zach. PORTZIG *Wiederholung der Superintendenten und General-Superintendenten zu* Altenburg.

S. *in Vnschuld. Nachrichten, 1731, P. III, p. 446-488.*

Ioh. DIETERICI Dissertatio de *Annaeberga,* et claris Viris inde oriundis, *Lips. 1702,* 4.

Chr. LEHMANNI Nomenclator Ministrorum Ecclesiae Dioecesis *Annaebergensis,* Dresdae, *1708, 8.*

Chr. Frid. WILISCHII Dissertatio de *Annaebergensibus* Ephoris, *Annab. 1710, fol.*

—— de Concionatoribus metallicis Programma, *ibid. 1713, fol.*

Cph. EMMERLING *Herrlichkeit des* Annabergischen *Tempels,* Schneeb. *1712, 8.*

Ioh. Gottl. LVCII Biographia Ephororum *Bornensium,* a tempore Reformationis ad nostros vsque dies, *Lips. ap. heredes Frid. Lanckisch, 1712, 8.*

Dan. MVLLERI de doctis quibusdam *Chemnicensibus,* extra patriam bene exceptis promotisque, Dissertationes, s. Programmata, XX, *Chemn. 1711-1738, fol.*

—— De Ephororum *Chemnicensium* filiis doctis Programma, *Chemn. 1729, fol.*

Ioh. Gabr. BEILII de doctis *Chemnicensibus* Opificum filiis Dissertatio, *Chemn. 1738,* 4.

—— De doctis Ephororum *Chemnicensium* filiis, *Chemn. 1744,* 4.

Ioach. FELLERI Cygni quasimodogeniti, hoc est, clari aliquot *Cygnei,* quorum in Chronico Cygneo, aut nulla, aut superficiaria, facta est mentio, ab obliuione vindicati,

dicati. Cum Praefatione de claris quibusdam aliis Misnicorum oppidorum viris, *Lipſ. litteris Ioh. Georgii*, *1686*, 4.

Geo. Henr. GOETZE *Sendſchreiben von unterſchiedenen hin und her zerſtreuten* Dreſsdnern, *Franckfurth und Leipzig*, *1712*, 8.

Chr. SCHLEGELS *Lebens-Beſchreibungen der ehemahls, von Zeiten der Reformation an, in* Dreſsden *geweſenen Superintendenten*, Dreſsden, *bey Ioh. Iacob Wincklern*, *1697*, *1698*, 8.

I. P. v. SCHOENTHAL *derer Evangeliſch-Lutheriſchen Superintendenten zu* Dreſsden *Leben und Todt*, Dreſsden, *bey P. G. Mohrenthal*, *1736*, 8. *mit Kupffern.*

Ioh. Andr. GLEICHII Diſſertatio de Theologis Electoralibus Saxonicis in Aula *Dresdenſi*, qui a tempore Reformationis ad hunc vſque diem Sacris praefuerunt, prodromi loco Biographiae ipſorum praemiſſa, *Dresdae*, *1719*, 4.

—— Annales Eccleſiaſtici, *oder gründliche Nachrichten der Reformations-Hiſtorie, Churſaechſiſch-Albertiniſcher Linie, wobey zugleich von der Churfürſtl. Saechſ. Schloß-Kirche und dem darinnen angeordneten Gottesdienſte gehandelt wird, nebſt umſtaendlicher Lebens-Beſchreibung derer Churfürſtl. Saechſ. Ober- und übrigen Hoff-Prediger, ſo in derſelben nach der Reformation bis auf itzige Zeiten gelehret, mit dero Schrifften und Bildniſſen*, *II Theile*, Dreſsden und Leipzig, *bey Raphael Chr. Sauereſſig*, *1730*, 4. *II Voll.*

Kurtze Kirchen- und Prediger-Hiſtorie von St. Annen in Dreſsden, *Dreßden*, *1733*, 4.

Chr. Aug. FREYBERG *Abhandlung von gelehrten* Elterleinern, *Dreßden*, *1739*, 4.

* Nomine diſcipuli ſui, *Chr. Frid.* HAVPT, ſcripſit ediditque FREYBERGIVS.

—— *Recenſion derer Gelehrten von* Geyer, *Dreßden*, *1741*, 4.

* Nomine diſcipuli ſui, *Ioh. Gottl.* SICKERI, praefixo ſcripſit ediditque Auctor.

Ioh. Gottfr. FREY *Alte und neue Nachrichten von denen Paſtoribus und Diaconis des alten freyen Berg-Staedtgen* Geyer, *Annaberg*, *1749*, 4.

Henr. Aug. SCHVMACHERI Memoriae Antiſtitum ſacrorum *Grimenſium* renouatae, *Grimae*, *1720*, 4.

Chr. Aug. FREYBERG *Recenſio derer gelehrten* Grünhayner, *Dreßden*, *1737*, 4.

* Nomine *I. C.* GRVNDMANNI diſcipuli ſui praefixo ſcripſit ediditque FREYBERGIVS.

Ioh. Chr. GVEINZII de *Hallenſibus* tiara Doctorum Theologiae ornatis Epiſtola, *Halae Saxon.* *1726*, *fol.*

Cph. Iac. BLVMII Epiſtola de Eruditis *Lipſiae* natis et ſcriptis claris, *Lipſ.* *1709*, 4.

Ioh. Burch. MENCKENII Oratio de Viris eruditis, qui *Lipſiam* ſcriptis et doctrina illuſtrem reddiderunt, *Lipſ.* *1710*, 4.

Et exſt. inter *Euſd.* Oration. Academ. pag. 120.

Ioh. Iac. VOGELII *nützlicher Geſchichts-Calender, welcher die Lebens-Beſchreibungen derer* Leipziger *Superintendenten, und denckwürdigen Begebenheiten in Kirchen- und Religions-Sachen von 1539 bis 1698 enthaelt*, Leipzig, *bey Cph. Hülſen*, *1698*, 8.

* Reliqui de *Lipſiae* Viris eruditis Scriptores inter eos, qui de Hiſtoria Academiae Lipſienſis egerunt, quaerendi ſunt.

Nachricht von gelehrten Merſeburgern.

v. in *Ioh.* VVLPII Megalurgia Martisburg. p. 242-304. *Quedlinb.* 1700, 4.

Cph. Henr. ZEIBICHS *Hiſtoriſche Lebens-Beſchreibungen derer Stiffts-Superintendenten in* Merſeburg, *von der Reformation an bis 1732*, Leipzig, *bey Ioh. Friedr. Brauns Erben*, *1732*, 8.

Ioh. Mart. SCHAMELII Numburgum Literatum, in quo Viros, quos vel protulit *Numburgum*, vrbs ad Salam Epiſcopalis,

vel

vel fouit ac aluit, eruditione aut Scriptis praestantes, secundum temporum seriem breuiter recenset. Accedunt variae Epistolae PFLVGII, LVTHERI, MELANCHTHONIS, REINESII, DAVMII, SAGITTARII, SPENERI, *Petri* ALBINI, *Geo.* FRANCKII a FRANCKENAV, adhuc nondum editae, *Lipf. fumt. hered. Lanckisianorum*, *1727*, 4.

—— Numburgi Litterati Pars II, exhibens Continuationem Partis I, et eiusdem Supplementa. Accedunt Epistolae FLACII, CALVISII, FRANZII, DAVDERSTADII, CVNDISII, *aliorum*que, nondum editae, *Ibidem*, *1736*, 4.

Ioh. Gottlob FRENCKELS Diptycha Ositiensia, *oder Historie derer Superintendenten und Diaconen zu* Oschatz *in Meißen*, *Dreßden*, *bey Ioh. Chr. Miethens Erben*, *1722*, 8.

Gabr. HANITSCH *drey Send-Schreiben*, *von denen Fatis derer Pfarrer zu* Limbach, Schweta und Schrebitz, *in der Oschatzer Ephorie*, Dresden, *1720*, *1721*, 8.

Chr. Frid. WILISCH Memoriae Superintendentum *Pirnensium*, Annaeb. *1712*, 8.

Geo. Frid. HAMMERS *Erneurtes Andencken derer* Rabenauischen *Pastorum von 1539 bis 1741*, Dresden, *1742*, 4.

Ioh. Eman. MVLLERI *Sendschreiben von einigen hin und her zerstreuten* Rosweinern, *Leipzig*, 1717, 8.

Geo. Frid. NEVMANNI *Stolberga* Literata, *Lipf. 1709*, 4.

Epistola gratulatoria Ministrorum verbi Diuini in Dioecesi Torgauiensi ad *Mart.* GRVLICHIVM, de *Torgauiensibus* Antistitibus, *Vitemb. 1744*, 4.

Ioh. Adami CALO Renouatus Theologorum *Vitembergensium* Conspectus, *Vitemb. 1713*, 4.

—— Dissertatio de Crypto-Caluinianis *Vitembergensibus*, *Vitemb. 1714*, 4.

* Reliqui de eruditis *Vitembergensibus* Scriptores indicabuntur inter illos, qui de Academia *Vitembergensi* egerunt.

Chr. Aug. FREYBERG *von gelehrten* Wolckensteinern, *Dreßden*, *1738*, 4.

* Nomen discipuli sui, *I. G.* HEERCKLOTZ, praefixit *Auctor*.

SILESIA.

§. I.

SCRIPTORES GENERALES.

Gelehrte Neuigkeiten Schlesiens, *in welchen sowohl*, *was von hohen und andern Schulen*, *von Bibliothequen und Cabinetten*, *von versprochenen und herausgegebnen Schrifften und Gedichten*; *als auch von gelehrten Anmerckungen und Erfindungen*, *ingleichen Lebens-und Todes-Faellen der Gelehrten*, *darinne merckwürdig in den Iahren 1737-1741 zu erforschen gewesen*, Schweidnitz, *bey Ioh. Georg. Boehm*, *1737-1741*, 8. *Voll. V.*

Ioh. Henr. CVNRADI Silesia togata, siue *Silesiorum* doctrina et virtutibus clarissimorum Elogia, singulis distichis comprehensa, quibus dies omnium natales et emortuales, officiorumque ab ipsis gestorum tituli subiunguntur. Ex Auctoris MSto edidit *Casp. Theoph.* SCHINDLERVS, *Lignicii*, *fumt. haered. Rohrlachianorum*, *1706*, 4.

Mart. HANCKII de Silesiis indigenis eruditis post literarum culturam cum Christianismi studiis Ao. 965. susceptam, ab Ao. 1165 ad 1550. Liber singularis, *Lipf. fumt. Chr. Bauchii*, *1707*, 4.

—— De Silesiis alienigenis eruditis ab Ao. 1170 ad 1550. Liber Singularis, *Ibidem*, *1707*, 4.

Chr. MEISNERI Equites *Silesii* honoribus Academicis fulgentes, Decadibus III comprehensi, *Vitemb. 1706, 4.*

Matthaei HANSI de Rectoribus magnificentissimis, ex *Silesiis* illustribus Schediasma, altera vice recusum, *Schlichtingkouii, typis Ioh. Cph. Wildii, 1708, 4.*

Nachricht von vornehmen, berühmten und gelehrten Leuten in Schlesien, *nach dem Alphabet.*

S. In der Schlesischen Kern-Chronic, Part. II, p. 457-708. *Franckfurth und Leipzig, 1711, 8.*

Ioh. Iac. FVLDENERI Bio-et Bibliographia Silesiaca, *oder* Schlesischer *Bibliothec und Bücher-Historie, welche eine Erzehlung und Vrtheile von den gedruckten ScriptoribusRerum Silesiacarum,nach ihrer Geburth, Geschlecht, Religion, Leben, Schrifften, dererselben Editionen Format, Innhalt, Methode, Fehlern und Censuren etc. in sich fasset, Repositorium I, Volumen I,* Bresslau, 1731, 4.

Ioh. Chr. KVNDMANNI Silesii in Nummis, *oder berühmte* Schlesier *in Münzen, so durch große Heldenthaten, durch hohe und wichtige Amts-Würden, oder durch Gelehrsamkeit und Schrifften, ihren Nahmen unvergeßlich gemacht,* Bresslau und Leipzig, *verlegts Michael Hubert, 1738, 4. cum fig.*

Theod. KRAVSE *berühmte* Schlesische *Priester-Quelle*, Schweidnitz, 4.

Ioh. Chr. KVNCKEL de *Silesiorum* in Poesi Germanica praestantia Dissertatio, *Lips. 1698, 4.*

Gothofr. Balth. SCHARFFII Obseruatio de quorundam hymnorum Germanicorum Autoribus *Silesiis.*

v. in Miscellan. Lipsiens. Tom. XI, p. 58-71.

Geo. SCVLTETI Hymnopoei *Silesiorum*, Vitemb. *impens. Meiselianis, 1711, 8.*

Ioh. Sigism. IOHNII Parnassi Silesiaci, siue recensionis Poetarum Silesiacorum Centuria I et II, *Vratisl. sumtu Mich. Rohrlachii, 1728, 1729, 8.*

Gottlieb WERNSDORFII Dissertatio historica de Fanaticis *Silesiorum*, et speciatim *Quirino* KVHLMANNO, Editio IV, *Wittenb. 1733, 4.*

§. II. SPECIALES.

Andr. SANFTLEBII Peplus bonorum Ingeniorum *Boleslauiensium*, edente *Henr.* ALISCHERO, *Lignicii, typis Mariae Willigin, 1674, 8.*

Ioh. Casp. EBERTI Ceruimontium Literatum, in quo viri, quos dedit *Hirschberga* Silesiorum, Scriptis ac eruditione fulgentes, breuiter delineantur, Centuria I, *Vratisl. sumt. Mich. Huberti, 1726, 8.*

—— Peplus bonorum ingeniorum *Goldbergensium*, Centuria I et II, *Olsnae, 1704, 8.*

Ioh. Dav. MATTHAEI Pastorum *Hermsdorffiensium* in agro Goldbergensi Memoria, *Laubae, 1736, 4.*

Ioh. Casp. EBERTI Leorinum eruditum, in quo viri, quos protulit *Leoberga* Silesiorum, Scriptis et eruditione celebres, Centuria quadam comprehenduntur, ac breuiter delineantur, *Vratisl. sumt. Mich. Huberti, 1714, 4.*

Theod. KRAVSE *Historische Nachrichten von gelehrten* Schweidnitzern, *erste Oeffnung*, Leipzig und Schweidnitz, *bey I. G. Boehm, 1732, 4.*

Adami PANTKE Dissertatio historica de Nobilitate *Vratislauiensium* erudita, *Lips. 1697, 4.*

—— Eadem Dissertatio.

v. in *Theod.* CRVSII Miscellan. Siles. contin. n. VII.

Mart. HANKII *Vratislauienses* eruditionis propagatores, i. e. Vratislauiensium Scholarum Praesides, Inspectores, Rectores,

ctores, Professores, Praeceptores, tabulis chronologicis comprehensi ab Ao. 1525-1700, *Lips. sumt. Chr. Bauchii, 1701, fol.*

—— Monumenta pie defunctis olim erecta, nunc in vnum collecta volumen a *Godofr.* HANKIO, *Vratisl. et Lips. sumt. Ioh. Geo. Blessingii, 1718,* 4.

Matth. HANSI Memoriae Concionatorum Euangelico - Lutheranorum apud *Vratislauienses*, Germanice, *Lips. 1710, 8*

Adami PANTKE *derer Euangelischen Kirchen in* Bresslau *Pastores, S.S. Theol. Professores Primarii beyder Gymnasiorum etc. aus glaubwürdigen Documentis beschrieben,* Bresslau, *bey Ehrenfr. Günther, 1713-1715, 8.*

Christ. Phil. KOELLNERI Schediasma de Eruditis *Wolauia* oriundis, *Lips. ap. hered. Rohrlachianos, 1723, 8.*

SVEVIA.

Ioh. Geo. SCHELHORNII de eximiis *Sueuorum* in litteraturam orientalem meritis Schediasma historico-litterarium.

v. in *Eiusd.* Amoenitt. litterar. Tom. XIII, p. 197-264.

Ioh. Iac. MOSERS *Woechentliche Relationes von* Schwaebischen *Gelehrten Neuigkeiten, mit untermischten Anmerckungen von gelehrten Sachen, Semestre aestiuum,* Tubingen, *1721, 8.*

Geo. SERPILII *Epitaphia, oder Ehren-Gedaechtniße unterschiedlicher Theologorum, die in* Schwaben *gebohren worden,* Regenspurg, *bey Ioh. Zach. Seidel, 1707, 8.*

—— *Erste Beylage zum Ehrengedaechtnißen* Schwaebischer *Theologorum*, Eben daselbst, *1710, 8.*

Dav. ALGOWER Memoria Theologorum et Ministrorum Ecclesiae *Vlmensis* ab An. 1617 ad 1717.

v. cum EIVSD. *Historischen Verlauff des zweyten Evangelischen Iubel-Festes in* Vlm, *Vlm, 1717, 4.*

* De Eruditis *Augustanis* vide supra, huius Sect. Artic. I.

THVRINGIA.

Thüringische Nachrichten von gelehrten Sachen, sonderlich der Vniuersitaet Iena, *auf das Iahr 1734,* Iena, *bey I. V. Marggraff, 1735, 8.*

Ioh. Frid. TREIBERI Programma de Superintendentibus *Arnstadiensibus*, Arnst. *1700, 4.*

BIANTIS Vitae illustrium et eruditorum *Erfurtensium*, Germanice, P. I, II, *Erf. ap. Ioh. Mich. Funckium, 1722, 8.*

Iusti Cph. MOTSCHMANNS *Erfordia* Literata, *worinnen so wohl von der Beschaffenheit und Einrichtung der Erfurthischen Vniuersitaet, als auch von denen gelehrten Leuten, welche sich hieselbst mit Schrifften berühmt oder bekannt gemacht, ausführliche Nachricht mitgetheilet wird, I-VI. Sammlung*, Erffurth, *bey Hieron. Phil. Ritscheln, 1729-1732, 8.*

—— *Erfordia* Literata continuata, Continuatio I-VI, *Ibidem, ap. Augustin. Crusium, 1733, 8.*

Ioh. Nic. SINNHOLD *Erfordia* Litterata: *oder gelehrtes* Erfurt *als eine Fortsetzung des Motschmannischen Wercks des III Bandes I Stück*, Erfurt *bey Ioh. Frid. Weber, 1748, 8.*

* Hic conferendi etiam sunt Scriptores de Academia *Erfurtensi*, Libro V, Cap. II, Sect. VIII, §. II.

Ioh. Frid. MVLDENER *Francobusa* illustris, seu vitae quorundam virorum illustrium, ante Reformationem, *Francobusae* natorum, *Francobusae 1748, 4.*

Spicilegium clarorum litteris *Gothanorum* vsque ad Saeculum XVII.

v. in *Wilh. Ern.* TENTZELII Supplemento III Historiae Gothanae, p. 47-84. *Ienae, 1716, 4.*

Nachricht von Gelehrten Maennern in Gotha.

v. in *Frid.* RVDOLPHI Gotha diplomat. P. III. p. 329-335. *Frf. 1717, fol.*

Chr. Mich FISCHBECK Vita Pastorum et Ephororum *Langensalzensium* ab obliuione vindicata, *Longosalissae, 1710, 4.*

Ioh. Alb. BIERING Clerus Mansfeldicus, *das ist: alle General-Superintendenten, Decani, Pastores, und Diaconi, in Staedten und Doerffern, benebst den Schul-Rectoribus, Cantoribus und Collegen in Staedten und Marckt-Flecken in der ganzen Grafschafft* Mannsfeld, *von Lutheri Reformation an bis auf gegenwaertige Zeit, 1742, 4.*

Iusti SCHOEPFFER Memoria Theologorum *Neo-Islebiensium* illustrata, Germanice, *Islebiae, 1714, 4.*

Chr. Guil. VOLLANDI Dissertatio de Historia *Mulhusae* Litteraria, *Witeb. 1709, 4.*

Ioh. Henr. KINDERVATERS Nordhusa illustris, *oder Historische Beschreibung Gelehrter Leute, welche in der Kayserl. freyen Reichs-Stadt* Nordhausen *gebohren, und theils daselbst, theils an andern Orten, im Regiment, in der Kirche, auch hohen und niedern Schulen, Gott gedienet haben, mit ihren Successoribus, wie auch vielen raren und theils nie gedruckten Epistolis* LVTHERI, MELANCHTHONIS, GIGANTIS *und* anderer *berühmter Maenner, nebst einer Vorrede Geo.* SERPILII, Wolffenb. *1715, 8.*

Frid. Chr. LESSERI Epistola de doctis *Nordhusanis*, extra patriam officiis ornatis, Editio secunda, *Nordh. 1726, 4.*

Cph. Henr. LOEBERI Indiculus Historiae Ecclesiasticae, in primis ad Ephoriam *Orlamundanam* spectantis, cum Praefatione *Casp.* SAGITTARII, *Ienae, 1689, 4.*

— Memoria omnium Ministrorum Ephoriae *Orlamundanae.*

v. in *Eiusd.* Histor. Eccles. Ephoriae Orlamundanae, *Ienae, 1702, 4.*

Ioh. Henr. Rud. SCHEIBENS *drey Reden von denen großen Verdiensten des Durchl. Haußes* Schwartzburg, *um die Religion und Gelehrsamkeit*, Rudelstadt, *bey Ioh. Heinrich Loewen, 1737, 8.*

Tob. ECKHARDI de Comitum *Stolbergensium* in rem litterariam meritis, *Quedlinburgi, 1719, 4.*

Nachricht von dem Ministerio in Sondershausen.

S. *in Vnschuldigen Nachrichten, 1719, p. 1518-1174.*

VARISCIA.

Ioh. Frid. KOEBERI Schediasma de *Variscis* Eruditis, iis praesertim, qui Scriptis inclaruere, *Gerae, 1689, 4.*

Cph. Gotth. STEMLERI *Variscia*, praestantissimorum ingeniorum ferax, *Lips. 1727, 4.*

Geo. Ludov. GOLDNERI Programma de nonnullis omnium ordinum Viris, qui *Geram* patriam suam nominis sui fama illustrarunt, *Gerae, 1722.*

v. inter Orationes et Programmata in obitum *Henr.* PIPPINGII, *Dresdae, 1722, fol. p. 37.*

Ioh. Frid. KOEBER Dissertatio de Orthodoxis atque primariis, qui hactenus Ecclesiae *Geranae* praefuerunt, Antistitibus, *Gerae, 1682, 4.*

Geo. Ludov. GOLDNERI Memoria Archi-Diaconorum *Geranorum*, Gerae, *1718, fol.*

Ludov. LIEBHARD Oratio de Superintendentibus *Baruthinis*, Baruthi, *1673, 4.*

Ioh. Paul. OETTEL *zuverlaeßige Historie derer Pastorum und Superintendenten zu* Plauen, *im Voigtlande*, Schneeberg, *bey Carl Wilh. Fulden, 1747, 8.*

VI.

VIENNA.

Franc. Ern. BRVCKMANNI Epistolae II. de Medicis *Viennensibus* An. 1723, 1724, 1725. eorumque Scriptis Medicis, scriptae 1730.

v. inter *Eiusd.* Epistolas Itinerarias Num. XXI. XXII. iunctim edit. *Wolffenb.* 1742, 4. conf. et Supplementa p. 14.

WALDECCIA.

Henr. Aug. SCHVMACHERI Conspectus *Waldecciae* litteratae, in lucem vberius proferendae, *Dresdae, ap. Dav. Richter,* 1710, 8.

WESTPHALIA.

Herm. HAMELMANNI Oratio de quibusdam *Westphaliae* Viris scientia claris, qui, explosa barbarie, puritatem Romanae linguae toti Germaniae attulerunt, *Lemgouiae,* 1563.

v. in HAMELMANNI Opp. genealogico-historic. *Lemgov.* 1711, 4. *pag.* 85-130.

—— Relatio Illustrium scientia, virtute, pietate et Scriptis Virorum, qui vel *Westphali* fuere, vel in Westphalia olim vixere, vel inde oriundi, aliis in regionibus claruerunt, praesertim viri *Lippienses, Monasterienses, Osnabrugenses, Paderbornenses, Mindenses,* Libri VI.

v. in HAMELMANNI Opp. p. 131-256.

—— Oratio, s. Relatio historica, quod hominibus *Westphalis* potissimum debeatur, quod Latina lingua et politiores artes per Germaniam restitutae sint.

v. in HAMELMANNI Opp. p. 315-340.

Opuscula varia de *Westphalia* eiusque doctis aliquot Viris, edita et Notis illustrata a *Ioh.* GOES, *Helmst. typis Henn. Mulleri,* 1668, 4.

Reinh. Henr. ROLLII Dissertatio de meritis *Westphalorum* in Academiam Rostochiensem, sub praesid. *Franc. Alb.* AEPINI, *Rost.* 1707, 4.

—— Dissertatio de *Westphalorum* in rem Germaniae litterariam meritis, *Tremoniae,* 1730, 4.

Ioh. Ludolphi BVNEMANNI Programmata III. de doctis Viris *Westphalis* ab HAMELMANNO plane non, vel minus, memoratis, *Mindae, typis Ioh. Detlefsii,* 1713, 4.

Mich. Ant. LVHNER *Westphalia* felicissima barbariei victrix, s. de Westphalorum praeclaris erga restituendas litteras meritis, Oratio, *Hildburgh.* 1719, 4.

Noua Litteraria *Westphaliae,* in quibus tum varii generis Scripta intra circuli huius terminos recens edita recensentur, tum de Eruditorum vitis, aliisque ad rem Westphaliae literariam pertinentibus, exponitur. (Auctore *Reinh. Henr.* ROLLIO.) Tomus I. ad An. 1718, *Tremoniae, litteris Ioh. Geo. Hermanni,* 1718, 8.

Prodiit *eod. anno* Tomus II, teste FABRICIO in Notit. Ephem.

* * *

Chr. Franc. PAVLLINI Theatrum illustrium Virorum *Corbeiae* Saxonicae, *Ienae, typis et sumt. Ioh. Gollneri,* 1686, 4.

Ioh. Ludolphi BVNEMANNI de Doctis *Minda* euocatis, Programma, *Mindae,* 1739, 4.

Eberh. Dav. HAVBERI vitae Superintendentium *Schauenburgicorum* atque Pastorum primariorum *Hagensium,* cum Historia Scholae.

v. in *Eiusd.* Primitiis Schauenburg. Fasc. II, p. 93-296. *Guelfferb.* 1718, 8.

Reinh. Henr. ROLLII Memoriae *Tremonienses,* siue Virorum Eruditorum, qui Tremoniae Westphalorum a LVTHERI Reformatione ad nostra vsque tempora claruerunt, et vel ibidem, vel alibi, diem suum obierunt, Vitae, et Elogia, *Tremoniae, ex offic. Frobergiana,* 1729, 4.

Du-

Ducatus WVRTEMBERGICVS.

Würtembergia Litterata viua, Decas I, [Auctore *Ioh. Iac.* MOSERO.] *Tubingae, 1723, 8*

Würtembergische *Neben-Stunden, oder allerhand nützliche Nachrichten und Anmerckungen, I - IV Theil*, Stuttgardt, *bey Ioh. Bened. Metzlern, 1718, 8.*

Ioh. Iac. MOSER *Vermischte die* Würtembergischen *Staats - Rechte, auch Civil-Kirchen - Gelehrte und natürliche Historie betreffende Obseruationes, Diplomata und andere Pieces, I Theil,* Stuttgard, *1724,* 4.

—— *Erlaeutertes* Würtemberg, *oder Sammlung allerhand Alt - und Neuer Schrifften, Obseruationen und Urkunden, zu der Civil-Kirchen - Gelehrten und natürlichen Historie, auch dem Staat - und Land-Recht des Hertzogthums Würtemberg, II Theile,* Tübingen, *1729,* 4.

Ludov. Melch. FISCHLINI Memoria Theologorum *Wirtenbergensium* resuscitata, h. e. Biographia praecipuorum Virorum, qui a tempore Reformationis vsque ad nostram aetatem partim in Ducatu Wirtembergico verbum Domini docuerunt, partim extra suam hanc patriam vocati Ecclesiae CHRISTI aliis in terris inseruierunt, atque, vel Scriptis Theologicis, vel officiorum dignitate, vel aliis meritis, inclaruere. Accessit Elenchus Scriptorum, tum editorum, tum in Manuscriptis latentium, Pars I, II, *Vlmae, sumt. Geo. Wilh. Kühnii, 1710, 8. Voll. II.*

—— Supplementa ad Memorias Theologorum Wirtembergensium, quibus Historia Ecclesiastica *Wirtembergiae* et *Montispeligardi*, productis diuersorum Theologorum *Ioh.* BRENTII, *Val.* VANNII, *Mart.* FRECHTI, *Aegid.* HVNNII, *Ioh.* ASSVMI, *Andr.* OSIANDRI etc. Litteris antehac nondum editis, aliisque Actis et Documentis, illustratur, cum nonnullis Vindiciis pro innocentia Wirtembergica *B. A. D.* CAROLI, *ibidem, 1710, 8.*

Ioh. FERBERI *Altes und Neues geistliches Ministerium in dem ganzen Herzogthum* Würtemberg etc. *von der Reformation an, bis auf die Helffte des 1723 Jahres,* Tübingen, *bey Theod. Metzler, 1723, 8.*

* De Academia *Tubingensi* eiusque viris eruditis Scriptores, qui et huc faciunt, quaerendi sunt in Histor. Academiar. Lib. V, Cap. II, Sect. VIII, §. II.

SECTIO V.

DE THEOLOGIS GERMANIS.

Bildnüs und Abcontrafactur etzlicher Vornehmer Gelerten Menner, durch welche Gott die rechte reine Warheit des Heil. Evangelii an den Tag hat kommen lassen, nebst derer Leben und Wandel in kurze Reimen verfasset, Dresden, *gedruckt durch Gimel Bergen, 1588, 4.*

Ioh. BISMARCI Vita et Res gestae praecipuorum Theologorum, quorum ministerio Deus, postrema hac mundi senescentis aetate, doctrinam Ecclesiae, corruptelis et erroribus Pontificiis obliteratam et pene oppressam, repurgauit et restituit. Liber primus, continens Vitam et res gestas Theologorum Vitebergensium, *Halae Saxon. typis Cph. Bismarci, 1614, 4.*

Augustini BRVNNII Libellulus Synopticus Theologicus compendiosus, in quo recensentur praecipui Sacrae Theologiae Doctores et Ecclesiae ministri, qui ab

Au.

An. 1500, vsque 1615, in Germania vixerunt, ac iuxta Augustanae Confessionis normam et Formulam Concordiae Euangelium pure docuerunt etc. *Tubingae, typis Theod. Werlini*, *1615*, *8*.

Melch. ADAMI Vitae Germanorum Theologorum, qui superiori seculo Ecclesiam Christi voce scriptisque propagarunt, et propugnarunt, congestae et ad Annum vsque 1618 deductae, *Heidelb. impens. Ionae Rosae*, *1620*, *8*.

—— Eaedem Vitae.

v. in ADAMI Vitis Eruditor. Germanor. iunctim edit. *Frf. ad Moen*, *1706*, *fol.*

Gasp. VLENBERGII Historia de Vita, moribus, rebus gestis, studiis denique ac morte Praedicantium Lutheranorum *Phil.* MELANCHTHONIS, *Matth.* FLACII, *Illyrici*, *Geo.* MAIORIS, et *Andr.* OSIANDRI, complectens ortum, progressum et incrementa, tum arcana plurima, hactenus non prodita, omnium pene huius temporis haeresium, *Col. Agr. sumt. Bern. Gualteri*, *1622*, *8*. *Voll. II.*

Ioh. HIMMELII Threnologia de vita, rebus gestis et obitu Quadrigae Theologicae *Ioh.* WINCKELMANNI, *Balth.* MENTZERI, *Frid.* BALDVINI, *Balth.* MEISNERI, recitata 1627, *Ienae, typis Weidnerianis*, *1628*, *4*.

Steph. HANEN Threnologia de praecipuis Theologis in tota Germania celeberrimis, qui intra XL annos in Academiis et primariis Ecclesiis Augustano Symbolo addictis etc. decesserunt, scripta 1641, *Rost. litteris Ioh. Richelii*, *1648*, *8*.

Ioh. Bened. SCHVBARTI Sion Lutheranus, siue Theologi Doctores, Augustanae Confessionis Promachi, Statores, Praecones, Vindices, hodie superstites, versibus Latinis et Germanicis descripti, *Dresdae*, *ap. Melch. Bergen*, *1656*, *4*.

Theoph. SPIZELII Templum Honoris reseratum, in quo L illustrium aeui huius orthodoxorum ac beate defunctorum Theologorum Philologorumque Imagines exhibentur, et quibus siue in sacram, siue litterariam rem meritis, quibus item monumentis librisque editis vel MSS. inclaruerint, diserte ostenditur. Accessit *Ant.* REISERI de claris quibusdam aeui huius Theologis ad Authorem Epistola, *Aug. Vind. typis Koppmayerianis*, *1673*, *4*. *cum. fig.*

Henn. WITTENII Memoriae Theologorum nostri Seculi clarissimorum renouatae, Decades XVI, *Frf. ap. Mart. Halleruord.* *1674 - 1685*, *8*. *Voll. II.*

Ioh. Frid. HEKELII Sciagraphia Theologorum Euangelicorum Vniuersalis Historiae luci publicae donandae, *Dresdae*, *1678*, *4*.

Ioh. Cph. RVMETSCHII de vniuersali Theologorum Euangelicorum Historia ad *Ioh. Frid.* HEKELIVM, Schediasma historico - ecclesiasticum, s. Epistola responsoria, etc. *Spirae Nemetum*, *1679*, *4*.

Henr. PIPPINGII Sacer Decadum Septenarius, memoriam Theologorum nostra aetate clarissimorum renouatam exhibens. Accessit Septenarius eorum, qui, vtut Theologi professione haud fuerint, Scripta tamen ediderunt, aut transtulerunt, aut inchoata reliquerunt, Theologica, *Lips. ap. Thom. Fritsch*, *1705*, *8*.

—— Trias Decadum, memoriam Theologorum nostrae aetatis clarissimorum renouatam exhibens, Sacro Decadum Septenario iungenda, *Lips. ap. Thom. Fritsch*, *1707*, *8*.

Geo. Henr. GOETZII Elogia Germanorum quorundam Theologorum Seculi XVI et XVII, addita est *Mich.* SIRICII Dissertatio de *Andr.* BODENSTEIN, *Carolostadio*, ac *Iosuae* ARNDII Exercitatio de *Claudii* SALMASII erroribus in

Theologia, *Lubecae, ap. Ioh. Wiedemeyerum, 1708, 8.*

—— Elogia Philologorum quorundam (X) Hebraeorum, *ibidem, 1708, 8.*

* Sunt etiam, qui hic recensentur, Philologi, omnes, paucis exceptis, Theologi, iidemque Germani.

—— Elogia Germanorum quorundam (LXXX) Theologorum, *Lubecae, ap. Ioh. Wiedemeyerum, 1709, 8.*

Ioh. Cph. WENDLERI Dissertatio de praecipuorum quorundam Seculi XVI et XVII Theologorum Lutheranorum, *Mart.* LVTHERI, *Phil.* MELANCHTHONIS, *Matth.* FLACII, *Mart.* CHEMNITII, *Ioh.* TARNOVII, *Ioh.* GERHARDI et *Mart.* GEIERI eruditione, in Ecclesiam meritis et Scriptis, sub praesidio *Cph.* SONTAGII habita, *Altd. 1710, 4.*

Ioh. Ant. STRVBBERG Index Theologorum Euangelico-Lutheranorum chronologicus, sistens a tempore Reformationis ad nostra vsque tempora illorum nomina, patriam, officia et annos emortuales etc. *Lemgouiae, ex offic. Meyeriana, 1727, 8.*

Lebens-Beschreibung der vornehmsten Theologorum, sowohl Evangelischer als Paebstischer Seite, welche 1530 den Reichs-Tag zu Augspurg besucht etc. Gotha, *bey Ioh. Andr. Reyher, 1730, 4.*

(Auctor est *Chr. Sigism.* LIEBE.)

Chr. Guil. BEIERI Diatribe historica de Chrysostomis veteris Germaniae, *von berühmten alten Predigern in* Teutschland, *Soltquellae, ap. I. H. Hellerum, 1738, 4.*

—— *Antwort auf die von* C. NETZDOERFFER *wieder die* Diatriben historicam de Chrysostomis veteris Germaniae *gemachten Einwürffe*, Saltzwedel, *1738, 4.*

SECTIO VI.
DE GERMANIS IVRECONSVLTIS.

Melch. ADAMI Vitae Germanorum Iureconsultorum et Politicorum, qui superiori Seculo, et quod excurrit, floruerunt, *Heidelb. impens. hered. Ionae Rosae, 1620, 8.*

—— Eaedem Vitae.

v. in ADAMI Vitis Eruditor. Germ. iunctim editis, *Frf. 1706, fol.*

Henn. WITTEN Memoriae Iurisconsultorum nostri Seculi clarissimorum, renouatae, Decas I-IV, *Frf. ap. Mart. Hallervord, 1676, 8.*

Ioh. Iac. MOSERS *Lexicon derer itztlebenden Rechts-Gelehrten in Teutschland, welche die Rechte öffentlich lehren, oder sich sonst durch Schrifften bekandt gemacht haben*, Züllichau, *in Verlag des Waysenhauses, 1738, 8.*

Gottlob Aug. IENICHEN *unpartheyische Nachricht von dem Leben und denen Schrifften der ietztlebenden Rechtsgelehrten in Teutschland. Nebst Anmerckungen über* Ioh. Iac. MOSERS *Lexicon der ietztlebenden Rechtsgelehrten in Teutschland*, Leipzig, *bey Friedr. Matth. Friesen, 1739, 8.*

Cph. WEIDLICH *Geschichte der ietztlebenden Rechtsgelehrten in Teutschland, und zum Theil auch ausser demselben, als ein Rechtsgelehrten-Lexicon, in Alphabetischer Ordnung, I u. II Theil*, Merseburg, *bey J. G. Schuberth, 1748, 1749, 8.*

SECTIO

SECTIO VII.
DE GERMANIS MEDICIS.

Melch. ADAMI Vitae Germanorum Medicorum, qui Seculo superiori, et quod excurrit, claruerunt ad Annum vsque 1620, *Heidelb. impens. hered. Ionae Rosae, 1620, 8.*

— Eaedem Vitae.
v. in *Eiusdem* Vitis Eruditor. Germanor. iunctim edit. *Frf. 1706, fol.*

Henn. WITTEN Memoriae Medicorum nostri Seculi clarissimorum, renouatae, Decas I, II, *Frf. ap. Mart. Hallervord, 1676, 8.*

Franc. Ios. GRVNWALDT Album Bauariae etc. *Monach. 1733, 8.*
v. supra, huius Cap. Sect. IV, Artic. BAVARIA.

Lucae SCHROECKII Hygeia Augustana.
v. ibid. Artic. AVGSVTA VINDEL.

Iac. BRVCKER de Medicis Augustanis.
v. ibidem.

Franc. Ern. BRVCKMANN de Medicis Viennensibus.
v. ibid. Artic. VIENNA.

SECTIO VIII.
DE GERMANIS PHILOSOPHIS.

Melch. ADAMI Vitae Germanorum Philosophorum, qui Seculo superiori, et quod excurrit, philosophicis ac humanioribus litteris clari, floruerunt, *Heidelb. impens. Ionae Rosae, 1615, 8.*

— Vitae eaedem.
v. inter ADAMI Vitas Germanor. Eruditor. iunctim edit. *Frf. 1706, fol.*

Henn. WITTEN Memoriae Philosophorum, Oratorum, Poëtarum, Historicorum et Philologorum, nostri Seculi clarissimorum, renouatae, Decas I-IX, *Frf. ap. Mart. Hallervord, 1677-1679, 8.*

Frid. Casp. HAGEN Memoriae Philosophorum, Oratorum, Poëtarum, Historicorum et Philologorum, nostrae aetatis clarissimorum, renouatae, *Baruthi, prelo Ioh. Loberi, 1710, 8.*

Reinh. Henr. ROLLII Memoriae Philosophorum, Oratorum, Poëtarum, Historicorum et Philologorum, inde a megalandri LVTHERI Reformatione ad nostra vsque tempora clarissimorum, Decas I, II, *Rost. et Lips. impens. Christ. Gotth. Garmanni, 1710, 8.*

— Idem Liber, sub Titulo: *Chr.* HENRICI Vitae eruditissimorum in re litteraria Virorum, ex monumentis rarissimis et exquisitissimis collectae, *Frf. et Lips. 1713, 8*

SECTIO IX.
DE GERMANIS POETIS.

Poëtae et Historici Germani aliquot celebres, singulis distichis descripti, Auctoribus *Gerardo* FAVSTO, *Geo.* FABRICIO, EOBANO *Hesso, Ant.* CARCHESIO et *Ant.* VICEDOMINO, *Argent. ap. Ioh. Schottum, 1546, 4.*

Poetae Germani et exteri; Historici Germaniae; Iurisconsulti recentiores; Medici, singulis distichis descripti a diuersis Auctoribus. Editio auctior et correctior, *Gorlicii, exc. Ambr. Fritsch, 1573, 8.*

Melch. ADAMI Vitae Germanorum Philosophorum, Poëtarum etc.
v. in Sect. praecedente.

Henn. WITTEN Memoriae Poëtarum Germanorum.
v. supra in Sect. praecedente.

Erdm. NEVMEISTERI Dissertatio de Poëtis Germanicis huius Seculi praecipuis. Additae et sunt Poëtriae et Poëtastri, *Lips. 1695, 4.* et recusa *1706, 4.*

Frid. Casp. HAGEN Memoriae Poëtarum.
v. in Sect. praecedente.

Reinh. Henr. ROLLII Memoriae Poëtarum.
v. *ibidem.*

Thomae BVRCKHARDI Dissertatio de nobilibus Germanorum Poëtis, *Regiom. 1715, 4.*

Frid. Theod. Eusebii SIMONIS de Ingenio Francorum Orientalium poetico Dissertationes III, *Vitemb. 1726, 1727, 4.*

Ioh. Casp. WETZELS *Historische Lebens-Beschreibung der berühmtesten Lieder-Dichter*, Herrnstadt, *bey Sam. Roth-Scholtzen*, I Theil, *1719*, II, *1721.* III, *1724.* IV, *1728, 8. Voll. IV.*

Bernh. PEZII *Brief von einigen alten Poëten, welche in Teutscher Sprache etwas geschrieben*, scripta 1725.
S. *in der Historie der Gelehrsamkeit unserer Zeiten*, Part. XI, p. 983 - 1003.

Geo. LIZELII Historia Poëtarum Graecorum Germaniae, a renatis litteris ad nostra vsque tempora, vbi eorum Vitae, Poëmata, et in priscos Poëtas Graecos merita recensentur, *Frf. et Lips. ap. Ioh. Paul. Rothium, 1730, 8.*

L. C. R. *Kurzgefasste Historische Nachricht von denen Dichtern derer meisten in dem Halberstaedtischen und einigen andern gewöhnlichen Gesang - Büchern enthaltenen Lieder*, Quedlinburg, *bey Gottl. Ernst Strunz, 8.*

SECTIO X.

HISTORIA LITTERARIA HELVETIAE.

Noua Litteraria Heluetica, collecta a *Ioh. Iac.* SCHEVCHZERO, 1701-1714, *Tiguri, ap. Dav. Gesnerum, 1702 - 1714, 8.*

Helvetische Bibliothec, bestehend in Historischen, Politischen und Critischen Beytraegen zu den Geschichten des Schweizer-Landes, I - V Stück, Zürich, *bey Conr. Orell, 1735 - 1736, 8. maj. Voll. II.*

Tempe Heluetica, *Tiguri, 1735, seqq. 8.*

Museum Helueticum, *Tiguri, 1746, 8.*

* Pertinet quidem, et Tempe Heluetica, et Museum, quod prioris Continuatio est, potius inter Collectiones Obseruationum litterariarum; mentio tamen et hic facienda eorum fuit, dum cuiuis Sectioni Noua Litteraria Heluetica subiiciuntur; Titulus integer suo loco exhibebitur.

Bernerisches Mausoleum, oder berühmten und sonderlich um die Kirche Gottes in diesem Lande Hochverdienten Maennern aufgerichtetes Ehren-Maal, in ihrer kurzen Lebens - Beschreibung, dabey die Kirchen - Geschichte ihrer Zeiten eingebracht werden, von einem der Schweitzerischen Theologen, Bern, *bey Wit. Bondelin, 1740 - 1744, 8. cum fig. aen.*

CAPVT

CAPVT IV.
HISTORIA LITTERARIA GALLIAE.

SECTIO I.
DE GALLORVM INGENIO.

Chr. THOMASII *Discours, welchergestallt man denen Franzosen nachahmen solle.*
v. *in* Eiusd. *kleinen Teutschen Schrifften*, Halle, *1707, 8. p. 1-51.*

Dan. MAICHELII Dissertatio de Ingenio Gallorum, *Tub. 1736, 4.*

*Lettres sur les Anglois et les François et sur d'autres Suiets, Nouvelle Edition, corrigée et augmentée par l'*Auteur, [Mr. MVRALD.] *1728, 8.*

Apologie du Caractere des Anglois et des François, ou Observations sur le Livre intitulé: Lettres sur les Anglois et les François etc. *avec la défense de la Sixieme Satyre de Mr.* DESPREAVX, *et la justification du Bel-Esprit, François, 1726, 4.*

De la CHAMBRE *Discours, où il est prouvé, que les François sont les plus capables de tous les peuples de la perfection de l'Eloquence.*
v. *parmi les Discours prononcez dans l'Acad. Françoise par Messieurs* de la CHAMBRE, *à Paris, 1686, 4. p. 1-22.*

Lettres Françoises et Germaniques, ou Reflexions militaires, litteraires et critiques sur les François et Allemans.
v. supra Cap. III, Sect. I.

SECTIO II.
HISTORIA LITTERARIA GENERALIS GALLIAE.

Ioh. PICARDI de prisca Celtopaedia Libri V, quibus admiranda priscorum Gallorum doctrina et eruditio ostenditur, nec non litteras prius in Gallia fuisse, quam, vel in Graecia, vel Italia, simulque Graecos, nedum Latinos, scientiam a priscis Gallis (quos vel ab ipso Noachi tempore Graece philosophatos constat) habuisse, *Paris. ex Typogr. Matth. Dauidis, 1556, 4.*

* Scriptores de Druidis Gallorum, eorumque Philosophia, vid. inter Scriptores de Histor. Philosoph.

Petri RAMI de moribus veterum Gallorum Liber, cum Praefatione *Ioh. Thomae* FREIGII, *Bas. per Sebast. Henricpetri, 1574, 8.*

Antoine ANSELME *Dissertation que les Lettres ont été cultivées dés les premiers tems, principalement dans les Gaules.*
v. *dans l'Hist. de l'Acad. des Inscript. Tom. III, p. 482 - 497,* Edit. d'Amsterd.

Le BEVF *Dissertation de l'Etat des Sciences dans l'etendue de la Monarchie Françoise sous Charlemagne,* à Paris, *chez Iacques Guerin, 1734, 8.*

Claude Pierre GOVIET *Dissertation de l'Etat des Sciences en France, depuis la mort de Charlemagne, jusqu' à celle du Roi Robert,* à Paris, *par la Compagnie des Libraires, 1737, 8.*

Le BEVF *Dissertation sur le même Sujet.*

v. *dans les divers Ecrits, pour servir d' eclaircissemens à l' Hist. de France par l' Abbé* le BEVF, à Paris, *1738, 8. Tom. II, pag. 1-141.*

Ioh. COPI de restitutis a Francorum Rege, Francisco, litteris, Oratio, *Paris. ex offic. Chr. Wecheli, 1535, 4.*

Histoire Literaire de la France, où l' on traite de l' origine et du progrès, de la decadence et du rétablissement des Sciences parmis les Gaulois et parmi les François; du goût et du genie des uns et des autres pour les Lettres en chaque Siecle; de leurs anciennes écoles; de l' établissement des Universitez en France; des principaux Colleges; des Academies des Sciences et des belles Lettres; des meilleures Bibliotheques anciennes et modernes; des plus celebres imprimeries; et de tout ce qui a un rapport particulier à la Litterature. Avec les Eloges historiques des Gaulois et des François, qui s' y sont fait quelque reputation; le Catalogue et la Chronologie de leurs Ecrits; des Remarques historiques et critiques sur les principaux Ouvrages; le dénombrement des differentes Editions: le tout justifiée par les citations des Auteurs Originaux. Par des Religieux Benedictins de la Congregation de S. Maur, *à Paris, Tom. I, 1733, II, 1735, III, 1735. IV, 1738, V, 1740, VI, 1742, VII, 1746, 4. maj. Voll. VII.*

Claude Pierre GOVIET *Bibliotheque Françoise, ou Histoire de la Litterature Françoise, dans laquelle on montre l' utilité, que l' on peut retirer des livres publiés en François depuis l' origine de l' imprimerie, pour la Connoissance des belles Lettres, de l' Histoire, des Sciences et des Arts, et où l' on rapporte les Iugemens des critiques sur les principaux Ouvrages en chaque genre écrits dans la même Langue, XII Tomes,* à Paris, *chez Pierre Iean Mariette et Hyppolite Louis Guerin, 1741 - 1747, 12. maj. Voll. XII.*

SECTIO III.

EPHEMERIDES LITTERARIAE.

Bibliotheque Françoise, ou Histoire Litteraire de la France, Tom. I-XLIV, à Amst. *chez Iean Fr. Bernard, 1733-1746, 8. Voll. XLIV.*

* Reliquas, quae non Galliae solum, sed aliarum etiam regionum, Scripta simul recensent, vide supra, Lib. I, Cap. III, Sect. V, §. II.

SECTIO IV.

ERVDITORVM GALLORVM VITAE ET ELOGIA.

Ant. DV VERDIER *Bibliotheque, contenant le Catalogue de tous ceux, qui ont escrit ou traduict en François et autres dialectes de ce Royaume, ensemble leurs oeuvres imprimées et non imprimées, l' argument de la matiere y traictée, quelque bon propos, sentence, doctrine, phrase, proverbe, comparaison, ou autre chose notable tirée d' aucunes d' icelles Oeuvres, le lieu, forme, nom et datte, où comment et de qui elles ont esté mises en lumiere. Aussy y sont contenus les livres dont les Autheurs sont incertains. Avec un discours sur les bonnes lettres servant de Preface, et un* Supple-

Supplement de l'Epitome de la Bibliotheque de GESNER, à Lyon, *par Barthelemy Honorat, 1585, fol.*

François de la CROIX-DV-MAINE *Bibliotheque, qui est un Catalogue de toutes sortes d'Autheurs, qui ont escrit en François depuis cinqcents ans et plus, jusques à ce jour d'huy. Avec un discours des Vies des plus illustres et renommez entre les trois mille, qui sont compris en cet oeuvre, ensemble un recit de leurs compositions, tant imprimées qu'autrement,* à Paris, *chez Abel l'Angelier, 1584, fol.*

Scaeuolae SAMMARTHANI Elogia Gallorum, Libris V.

v. in SAMMARTHANORVM Operibus, *Lutet. Paris. 1633, 4.*

—— Elogia Gallorum Saeculo XVI doctrina illustrium. Praefationem praemisit huic Editioni accurate recognitae Notasque adiecit *Cph. Aug.* HEVMANNVS. Subiunctum est, quod nunc primum editur, *Gul.* WOTTONI Elogium *Thomae* STANLEII, *Isenaci, in offic. Boëtiana, 1722, 8.*

Scevole de SAINTE-MARTHE *Eloges des Hommes illustres, qui depuis un Siecle ont fleury en France dans la profession des lettres, mis en François par* Guill. COLLETET, *à Paris, chez Sommaville, Courbé et Langlois, 1644, 4.* *

Ant. MORNACI Feriae forenses et Elogia illustrium Togatorum Galliae ab an. 1500, *Paris. sumt. Nic. Buon, 1619, 8.*

Iean CHAPELAIN *Memoire de quelques gens de Lettres vivans en 1662.*

v. *dans la Continuation des Memoires de Litterature* du P. des MOLETZ, Tom. II, p. 21-56.

—— *La même Memoire avec les Remarques de* François Denis CAMVSAT.

v. *dans les Mélanges de Litterature tirez des Lettres manuscrites de* M. CHAPELAIN, *p. 181-257,* à Paris, *1726, 8.*

* Editorem horum Miscellaneorum Auctoremque Obseruationum esse CAMVSATVM, ex Lexico *Moreriano* et Bibliotheca Gallica docet Cl. KAPPIVS in Vita CAMVSATI praemissa CIACONII Bibliothecae vniuersali, *Amst. et Lips. 1744, fol.* pag. 53.

Pauli COLOMESII Gallia Orientalis, siue Gallorum, qui linguam Hebraeam, et alias Orientales, excoluerunt, Vitae, *Hagae Com. 1665, 4.*

Le Roy, les Personnes de la cour, qui sont de la premiere qualité, et quelques uns de la Noblesse, qui ont aimé les lettres, ou qui s'y sont signalez par quelques ouvrages considerables [decrits en des Quadrins par Michel de MAROLLES] *sine nota anni et loci, 4. maj.*

Pierre RICHELET *Bibliotheque, ou Abregé de la Vie des Auteurs citez dans son Dictionnaire.*

v. *à la tête de* Son *Dictionnaire, p. 1-114,* à Lyon, *1728, fol.*

Charles PERRAVLT *les Hommes illustres, qui ont paru en France, pendant un Siecle, avec leurs Portraits au naturel, Tom. I, II,* à Paris, *chez Antoine Dezallier,* T. I, *1696,* T. II, *1700, fol.*

Charles ANCILLON *Memoires concernant les Vies et les Ouvrages de plusieurs modernes celebres dans la Republique des Lettres,* à Amst. *1709, 12.*

* *Ces Modernes celebres sont presque tous François de Nation.*

Bernard de la MONNOYE *Lettre à* M. l'Abbé CONTI, *sur les principaux Auteurs François.*

v. *dans la Bibliotheque Françoise, Tom. VIII, p. 230-271.*

* Diem emortualem cuiuscunque eruditi, nonnunquam, sed raro, etiam natalem, Auctor indicat, deque cuiusuis ingenio, stilo, et scriptis, breue fert iudicium.

Titon

Titon du TILLET *Parnasse François*, à Paris, *de l' Imprimerie de Iean Bapt. Coignard*, *1732*, *fol. avec figures*.

Eloges de quelques Auteurs François, à Dijon, *chez P. Marteret*, *1742*, *8*.

* *L' Auteur de ces Eloges, à l' exception de trois, indiqués dans la Preface, est l'* Abbé IOLY, *Dijonnois*, v. *la Bibliotheque Françoise*, *Tom. XXX*, *p. 377*, *et 384*, *et la Préface de ces Eloges*, *p. XIII*.

SECTIO V.

HISTORIA LITTERARIA CERTARVM GALLIAE PROVINCIARVM ET VRBIVM.

AQVITANIA.

Gabr. LVRBEI Liber de illustribus *Aquitaniae* Viris, a Constantino M. ad nostra vsque tempora, *Burdigalae*, *ap. Sim. Millangium*, *1591*, *8*.

AVTRICVM, [CHARTRES.]

Iean LIRON *Bibliotheque generale des Auteurs de France*, *Livre premier*, *contenant la Bibliotheque Chartraine*, *ou le Traité des Auteurs et des Hommes illustres de l' ancien Diocése de* Chartres, *qui ont laissé quelques monumens à la posterité*, *ou qui ont excellé dans les beaux Arts. Avec le Catalogue de leurs Ouvrages*, *le dénombrement des differentes Editions*, *qui en ont été faites*, *et un jugement sur plusieurs des mêmes ouvrages*, à Paris, *chez Iean Michel Garnier*, *1719*, *4*.

BITVRICENSIS PROVINCIA.

Nic. CATHERINOT *les Illustres de* Berry, *à Bourges*, *1682*, *4*.

BLESAE.

Iean BERNIER *Vies des Hommes illustres nez au pais* Blesois.

v. *dans son Histoire de* Blois, *à Paris*, *1682*, *4*. *Part. III*, *p. 335 - 604*.

BVRDIGALA.

D. Magni AVSONII Commemoratio Professorum Burdigalensium.

v. inter AVSONII Opera.

BVRGVNDIA.

Philib. PAPILLON *Bibliotheque des Autheurs de* Bourgogne, *Tome I*, *II*, à Dijon, *chez Philippe Marteret*, *1742*, *fol*.

Car. FEVRETI de claris fori *Burgundici* Oratoribus, Dialogus, *Diuione*, *ap. Petr. Palliot*, *1653*, *8*.

CABILONVM.

Ludov. IACOB de claris Scriptoribus *Cabilonensibus* Libri III, in I agitur de iis, qui vel ortu, vel aliqua dignitate, floruerunt. In II, qui in Dioecesi et Praefectura *Cabilonensi* nati sunt. In III, qui in eadem Dioecesi mortui sunt, *Paris. ap. Sebast. et Gabr. Cramoisy*, *1652*, *4*.

CADOMVM.

Iac. CAHAGNESII Elogiorum ciuium *Cadomensium* Centuria prima, *Cadomi*, *ex typogr. Iac. Bassi*, *1609*, *4*.

* Auctor optimi potius Ciuis, quam optimi Historici, personam in hoc opere sustinuit. Nec bene meritis distribuit praemia, sed missilia sparsit in vulgus, nec delectum fecit, sed congessit aceruum, vid. *Iac. Mosant.* BRIOSII Epist. *Cadomi*, *1670*, *8*. p. 181. conf. et *le* LONG *Biblioth. de France*, *n. 1760*.

Des Hommes de Caën *illustres dans l' Eglise*, *et dans les Lettres*.

v. HVET *Origines de* Caën, *Chap. XXIV*, *p. 488 - 652*, à Rouen, *1702*, *8*.

CENO-

CENOMANENSIS PROVINCIA.

Les Portraits des Hommes illuſtres de la Province du Maine, *à Mans, 1667, 4.*

DELPHINATVS.

Guy ALLARD *Bibliotheque de* Dauphiné, *contenant les noms de ceux, qui ſe ſont diſtinguez par leur ſavoir dans cette Province, et le dénombrement de leurs Ouvrages, depuis XII Siecles,* à Grenoble, *chez Laurens Gilibert, 1680, 12.*

LANGVEDOCIA, ſ. OCCITANIA.

DE SERVIEZ *les Hommes illuſtres de* Languedoc, *à Beziers, 1723, 8.*

LVGDVNVM.

DE COLONIA *Hiſtoire Litteraire de la ville de* Lyon, *avec une Bibliotheque des Auteurs* Lyonnois, *ſacrés et profanes, diſtribuez par Siecles,* à Lyon, *chez François Rigollet,* Part. I, *1728,* Part. II, *1730, 4. maj. Voll. II.*

—— *Diſcours, contenant des Memoires ſur l'Hiſtoire litteraire de la ville de* Lyon.
v. *dans la Bibliotheque Françoiſe, Tom. XIII, p. 6-25.*

LVTETIA PARISIORVM.

Lutetia Pariſiorum erudita ſui temporis, hoc eſt annorum huius Seculi XXI, et XXII, Auctore G. W. i. e. *Geo.* WALLINO, *Norimb. 1722, 8.*

Index funereus Chirurgorum *Pariſienſium,* ab An. 1315 ad An. 1714, opera M. I. D. V. (*Ioh. de* VAVX,) *Triuoltii, ap. Steph. Ganeau, 1714, 8.*

MASSILIA.

Ioh. Caſp. KVHNII de *Maſſilia* ſtudiorum ſede et magiſtra, ad TACITI Vit. Agric. C. IV, v. 14, Diſſertatio, *Argent. 1697, 4.*

Des Hommes illuſtres de Marſeille.
v. *dans l' Hiſtoire de* Marſeille, *d'* Ant. de RVFFI *Tom. II, Lib. XIV, Chap. III, et IV, p. 364-390,* à Marſeille, *1696, fol.*

DE LA ROQVE *Lettre ſur le proiet d'établir à* Marſeille *une Academie des Sciences, où il eſt parlé de l'ancienne Academie de* Marſeille *et des* Marſeillois, *qui ſe ſont diſtinguez dans les ſciences et dans les beaux arts.*
v. *dans les Memoir. de Trevoux, 1717, Ianv. p. 124, et dans le Iournal des Savans, 1717, Novemb. p. 513,* edit. d'Amſterd.

MONS-PESSVLANVS.

SERRES *Hiſtoire abregée de la Ville de* Montpellier, *avec un abregé de la Vie de quelques Hommes illuſtres, tant en droit civil, qu' en Medecine, qui s' y ſont rendus recommandables,* à Montpellier, *1719, 12.*

PROVINCIA.

Iean de NOSTRADAMVS *Vies des plus celebres et anciens Poëtes* Provenceaux, *à Lyon, 1575, 8.*

—— *Vite delli più celebri et antichi primi Poëti* Provenzali, *che fiorirono nel tempo delli Ré di* Napoli, *et Conti di* Provenza, *li quali hanno inſegnato a tutti il poëtar vulgare, etc. tradotte in lingua Italiana da* GIO. GIVDICI, *à Lione, appreſſo d' Aleſſandro Marſilii, 1575, 8.*

—— Le medeſime, *traſportate nella lingua Toſcana, e illuſtrate e accreſciute da* Gio. Mario CRESCIMBENI.
v. *nell' Iſtoria della Volgar Poeſia di* CRESCIMBENI, *Volum. II, Part. I,* Roma, *1710, 4.* e Venez. *1730, 4.*

Hiſtoire des Poëtes Provenceaux, *tirée de la précedente de* NOSTRADAMVS.
v. *dans les Recherches ſur les Theatres de France par* M. de BEAVCHAMPS, *Tom. I, pag. 1-152,* à Paris, *1735, 12.*

CAPVT V.

HISTORIA LITTERARIA HISPANIAE.

SECTIO I.

SCRIPTORES GENERALES.

ISIDORI, Hispalensis Episcopi, et ILDEFONSI, de claris praesertim Hispaniae Scriptoribus atque Episcopis.

* Editiones vid. suo loco, inter eos, qui de Scriptoribus ecclesiasticis egerunt.

Lucii MARINAEI de rebus Hispaniae Libri XXII, [vbi etiam agitur de Hispaniae viris doctrina claris.]

v. in *Andr.* SCHOTTI Hispaniae illustratae Tomo I, p. 291, seqq.

Alphonsi Garsiae MATAMORI de Academiis et claris Hispaniae Scriptoribus Liber singularis.

v. in *Andr.* SCHOTTI Hispaniae illustratae Tomo II, p. 801-823.

Valerii ANDREAE, *Taxandri*, Catalogus clarorum Hispaniae Scriptorum, qui Latine disciplinas humanitatis, Iurisprudentiae, Philosophiae, Medicinae ac Theologiae illustrando, etiam trans Pyrenaeos euulgati sunt, ex Nundinarum Catalogis ac Bibliothecis collectus, *Moguntiae, ex typogr. Balth. Lippii*, 1607, 4.

** Hic idem ipse est *Valer.* ANDREAS, *Desselius*, qui Belgicam Bibliothecam edidit. *Desselius* enim pagus, a quo ille appellari voluit, Brabantiae Prouinciae est, quae apud Veteres *Texandria*, siue *Taxandria*, appellabatur, vid. Praefat. ad *Nic.* ANTONII Biblioth. Hispan. vet. p. 30.

Andr. SCHOTTI Hispaniae Bibliotheca, seu de Academiis et Bibliothecis. Item Elogia et Nomenclator clarorum Hispaniae Scriptorum, qui Latine disciplinas omnes illustrarunt Philologiae, Philosophiae, Medicinae, Iurisprudentiae, Theologiae, Tomis III distincta, *Frf. ap. Claud. Marnium et haered. Ioh. Aubrii*, 1608, 4.

Nic. ANTONII Bibliotheca Hispana vetus, siue Hispanorum, qui vsquam vnquamue scripto aliquid consignarunt, Notitia, complectens Scriptores omnes, qui ab Octauiani Augusti imperio vsque ad Annum MD floruerunt, Tomi II, Opus posthumum, iussu et expensis *Ios.* SAENZ, Cardinalis DE AGVIRRE, editum, *Romae, ex typogr. Ant. de Rubeis*, 1696, *fol.*

—— Bibliotheca Hispana, siue Hispanorum, qui vsquam vnquamue, siue Latina, siue populari, siue alia quauis lingua, scripto aliquid consignauerunt, Notitia, his, quae praecesserunt, locupletior et certior, breuia elogia, editorum atque ineditorum operum Catalogum, duabus partibus continens, quarum haec ordine quidem rei posterior, conceptu vero prior, duobus Tomis de his agit, qui post annum secularem MD vsque ad praesentem diem floruere, Tom. I, II, *Romae, ex offic. Nic. Ang. Tinassii*, 1672, *fol. Voll. II.*

Pauli COLOMESII Italia et Hispania Orientalis.

v. supra, Cap. II, Sect. III.

SECTIO

SECTIO II.
SCRIPTORES SPECIALES.

Fernando de PVLGAR *Los claros Varones de Castilla.*

Acceßit *Petri* MARTYRIS et *Ferdin. de* PVLGAR Epistolis, *Amst. 1670, fol.*

* Sunt inter hos etiam nonnulli eruditione clari.

Ios. RODRIGVEZ *Bibliotheca Valentina y Catalogo de los insignes Escritores, naturales de la ciudad y Regno de* Valencia, *en Valencia, 1730, fol.*

* In Appendice ad Catalogum Bibliothecae Schoenbergianae, ex qua hicce Liber in Bunauianam peruenit, sequentia de eo adnotantur: „*Comme ce Livre n' a point été* „*entierement achevé, on peut assurer, que* „*c' est tout ce qui en à paru. Au reste c' est* „*un livre, qui n' a jamais été dans le Com-*„*merce, ni mis en vente dans les librairies,* „*les P. P. Dominicains à Valence en Espa-*„*gne l' ayant fait imprimer a leurs dépens,* „*et c' est eux, qui gardent toute l' Edition* „*de cet ouvrage là chez eux.* Conf. etiam BEYERI Memor. Libror. rar. p. 414.

CAPVT VI.
HISTORIA LITTERARIA PORTVGALLIAE.

Diego BARBOSA MACHADO *Bibliotheca Lusitana Historica, Critica e Cronologica, na qual se comprehende a Noticia dos Authores Portuguezes, e das obras, que compuserano desde o tempo da promulgas, anno da Ley da Graca até o tempo prezente, Tomo I,* Lisboa Occidental, *na offic. de Antonio Isidoro da Fonseca, 1741, fol.*

Ern. Ludewig RATHLEFS *Neues gelehrtes Portugall, oder kurtze Nachrichten von denen neuen Gelehrten in Portugal.*

v. in *Eiusdem* libro inscripto: *Geschichte ietztlebender Gelehrten, Part. VIII, pag. 341 - 409.*

CAPVT VII.
HISTORIA LITTERARIA M. BRITANNIAE.

SECTIO I.
SCRIPTORES GENERALES.

Ioh. RELANDI Commentarii de Scriptoribus Britannicis. Ex Autographo Lelandino nunc primus edidit *Ant.* HALL, *Tom. I, II,* Oxonii, *e Theatro Sheldoniano, 1709, 8.*

Ioh. BALAEI illustrium maioris Britanniae Scriptorum, hoc est Angliae, Cambriae, ac Scotiae Summarium, in V Centurias diuisum etc. a Iapheto, sanctissimi Noah filio, ad annum Domini

mini 1548. *Gippeswici in Anglia, per. Ioh. Ouerton, 1548, 4.*

—— Scriptorum illustrium Maioris Britanniae, quam nunc Angliam et Scotiam vocant, Catalogus a Iapheto vsque ad annum Domini 1557, etc. IX Centurias continens, etc. *Bas. ap. Ioh. Oporinum, 1559, fol.*

Geo. LILII Virorum aliquot in Britannia eruditione et doctrina clarorum Elogia.

Accesserunt *Pauli* IOVII Descriptionibus Region. et locor. in *Eiusd.* Opp. *Bas. 1578, fol.* p. 36-44.

Thomae TANNERI Bibliotheca Britannico-Hibernica, siue de Scriptoribus, qui in Anglia, Scotia et Hibernia ad Saeculi XVIII initium floruerunt, litterarum ordine iuxta familiarum nomina dispositis, Commentarius; vbi Auctor non tantum Scriptores quamplurimos a LELANDO, BALEO, PITSEO, et *aliis*, praetermissos, e Codicibus MSS. nunc primum in lucem protulit, sed notis etiam vberioribus, tum omissa suppleuit, tum parum fideliter tradita correxit et illustrauit. Opus vtilissimum et XL annorum studio ac industria elaboratum. Praefixa est *Dav.* WILKINSII Praefatio, Historiam Litterariam Britannorum ante Caesaris adventum, Bibliothecae huius Schema, Bostonum Buriensem, aliaque scitu non indigna complectens, *Londini, impensis Societatis ad litteras promouendas institutae, 1748, fol.*

SECTIO II.

EPHEMERIDES LITTERARIAE.

Bibliotheque Angloise, ou Histoire Literaire de la grande Bretagne, par Mr. D. L. R. *Tom. I-XV,* à Amst. *chez la Veuve de Paul Marret, 1717-1727, 12. Voll. XV.*

[Auctoribus *Mich.* DE LA ROCHE a Tomo I vsque V, *Armando* DE LA CHAPELLE a Tomo VI vsque XV.]

Memoires Literaires de la grande Bretagne, par Michel DE LA ROCHE, *Auteur des cinq premiers Tomes de la Bibliotheque Angloise, Tom. I-XVI,* à la Haye, *chez Isaac Vaillant, 1720-1724, 12. Voll. XVI.*

Bibliotheque Britannique, ou Histoire des Ouvrages des Savans de la grande Bretagne, depuis le mois d'Avril 1733, jusqu' au mois de Mars 1747, Tom. I-XXV, à la Haye, *chez Pierre de Hondt, 1733-1747, 8. Voll. XXV.*

The British Librarian: * *Exhibiting a compendious Review or Abstract of our most scarce, useful and valuable Books in all Sciences, as well in Manuscript, as in Print: with many Characters, historical and critical of the Authors, their Antagonists, etc. No. I-VI, for January-June, 1737,* London, *printed for Tho. Osborne, 1737, 8. maj.*

* Reliquas, quae etiam aliarum Regionum libros simul recensent, Ephemerides, vide supra, Lib. I, Cap. III, Sect. V, §. VI.

SECTIO

SECTIO III.
HISTORIA LITTERARIA ANGLIAE.

§. I.
SCRIPTORES GENERALES.

Ioh. Frid. BERTRAMI Dissertatio de magnis Anglorum in eruditionem Orientalem meritis.

v. in Miscellaneis Lipsiens. Tom. XI, pag. 149-170.

* Placuit Auctori, hic latere sub nomine *Ioh. Frid.* PYRETHRONIS.

—— Eadem Dissertatio, nonnihil passim mutata et aucta, *Halae Magdeb.* 1722, 4.

Henr. Ludolff BENTHEMS *Engelaendischer Kirchen-und Schulen-Staat, von dem Verfasser selbst von neuen ausgefertigt, und mit vielen Nachrichten, insonderheit von denen berühmtesten Gelehrten dieser Nation vermehret, nebst einer Vorrede* Balth. MENTZERS *von Nutzen der Reisen, und denen itzt in England lebenden Bischoeffen und ihren Schrifften,* Leipzig, *bey Phil. Gottfr. Saurmanns Erben, 1732, 8. maj.*

Lettres philosophiques par M. de V . . . (VOLTAIRE,) a Rouen, *chez Jore,* 1734, 8.

—— *Les mêmes sous le titre: Lettres ecrites de Londres sur les Anglois et autres sujets, par M.* de VOLTAIRE, a Amst. *chez Etienne Ledet,* 1735, 8.

* Continent hae Epistolae praeter varias, ad statum Anglorum politicum pertinentes, Obseruationes, multa etiam de ingenio et re litteraria eiusdem gentis.

§. II.
VITAE ERVDITORVM ANGLIAE.

Ioh. PITSEI Relationum historicarum de Rebus Anglicis Tomus I, (qui agit praecipue de illustribus Angliae Scriptoribus,) *Paris. ap. Rolin. Thierry et Sebast. Cramoisy,* 1619, 4.

H. H. i. e. *Henr.* HOLLANDI Heroologia Anglica, s. clarissimorum et doctissimorum aliquot Anglorum, qui floruerunt ab Anno CHRISTI M D vsque ad Annum 1620, viuae Effigies, Vitae et Elogia, duobus Tomis, *Impensis Crisp. Passaei, Chalcographi, et Iansonii Bibliopolae Arnhemiensis, fol.*

William WINSTANLEY'S *England's Worthies, Select Lives of the most eminent Persons from Constantine the Great, to the death of Oliver Cromwel late Protector,* London, *print. for Nath. Brooke,* 1660, 8.

Thomas FVLLER'S *History of the Worthies of England,* London, *printed by I. G. W. L. and W. G.* 1662, *fol.*

Cl. BARCKSDALE'S *Characters and historical Memorials on the Lives and Actions of England's late Worthies in Church and State,* London, 1662, 12.

—— *Memorials of Worthy Persons, lights and ornaments of the Church of England, the fourth Decad,* Oxford, 1663, 12.

Sam. CLARK'S *Lives of Sundry eminent Persons in this later age, in tow Parts, I of*

of Divines, II of Nobility and Gentry of both Sexes, printed and reviewed by himself just before his death. To which is added his own Life, and the Lives of the Countess of Suffolk, Sir Nathaniel BARNARDISTON, Richard BLACKERBY *and* Samuel FAIRCLOUGH, *drawn up by other hands*, London, *print. for Thomas Simmons*, *1683*, *fol.*

Iohn PRINCE's *Danmonii Orientales illustres: Or the Worthies of Devon, a Work, wherein the Lives and Fortunes of the most famous Divines, Statesmen, Swordsmen, Physicians, Writers, and other eminent Persons natives of that most noble Province, from before the Norman Conquest, down the present age, are memoriz'd in an alphabetical order, out of the most approved Authors, both in print and manuscript. etc.* Exeter, *printed by Sam. Farley*, *1701*, *fol.*

* Scriptores de Viris illustribus Academiarum *Cantabrigiens. et Oxoniensis*, vt et Scholarum vide infra, inter Scriptor. de Histor. Scholar. et Academiarum.

* * * *

William WINSTANLEY's *Lives of the most famous English Poets, or the honour of Parnassus, in a brief Essay of the Works and Writings of above two hundred of them, from the time of K. William the Conqueror to the Reign of King Iames II*, London, *printed by H. Clark*, *1687*, *8.*

Gerard LANGBAINE's *Account of the English Dramatick Poets, Or some Observations and Remarks on the Lives and Writings, of all those that have publish'd either Comedies, Tragedies etc. in the English tongue*, Oxford, *print. by L. L. 1691*, *8.*

*The Poetical Register: Or the Lives and Characters of all the English Poets, with an Account of their Writings. Adorned with curious Sculptures engraven by the best *Masters. By* G. I. (i. e. *Giles* IACOB,) *London, print. by H. Betteworthe etc. 1723, 8. maj. Voll. II.*

Giles IACOBS *Historical Account of the Lives and Writings of the most eminent English Poets, whether heroic, epic, lyric, elegiac, epigrammatists, adorned with cuts. The Second Edition*, London, *print. for E. Curll, 1733, 8. maj.*

The Muses Library: or a Series of English Poetry from the Saxons to the Reign of King Charles II, containing the Lives and Characters of all the known Writers in the Interval, the names of their Patrons compleat Episodes, by way of Specimen of the larger Pieces very near the intire Works of some and large Quotations from others, Voll. I, London, *print. for I. Wilcox, 1737, 8. maj.*

SECTIO IV.

HISTORIA LITTERARIA SCOTIAE.

Gilb. GRAYI Oratio de illustribus Scotiae Scriptoribus, hab. 1611.

Praemissa est Libro inscripto: *The Lives of the Writers of the Scots Nation by* Georg MACKENZIE, *Edinburg, 1708, fol.*

George MACKENZIE's *Lives and Characters of the most eminent Writers of the Scots Nation, with an Abstract and Catalogue of their Works, their various Editions and the judgement of the learned concerning them*, Edinburgh, *print. by James Watson et William Adams*, Vol. I, *1708.* Vol. II, *1711.* Vol. III, *1722. fol. Voll. III*

SECTIO V.
HISTORIA LITTERARIA HIBERNIAE.

Iac. WARAEI de Scriptoribus Hiberniae Libri II, prior continet Scriptores in Hibernia natos, posterior Scriptores alios, qui in Hibernia munera aliqua obierunt, *Dublinii*, *ex Typogr. Societ. Bibliopolarum*, *1639*, 4.

CAPVT VIII.
HISTORIA LITTERARIA BELGII.

SECTIO I.
SCRIPTORES GENERALES.

Sam. SORBIERE *Lettre de l'Etat des Sciences en Hollande.*

v. *dans les Relations, Lettres et Discours de Mr. de* SORBIERE, *a Paris*, *1660*, *8. p. 103-194.*

Henr. Ludolff BENTHEMS *Hollaendischer Kirchen- und Schulen-Staat*, Franckf. und Leipzig, *bey Nicol. Foerster*, *1698*, *8.*

Iac. BVRCKHARDI Programma, quid caussae sit, cur humanitatis studiis maius hodieque a Batauis, quam a Germanis, statuatur pretium, *Hildburgh. 1718*, 4.

Balth. Gotth. NIEDERMEYER Oratio de Batauorum coelo Germanis maxime propitio, s. de munificentia, qua foederata Respublica in compluribus eruditissimis ex Germania oriundis viris fouendis adhuc vsa est, *Hildburgh. 1718*, 4.

Lettres sur les Academies et les Savans de la Hollande.

v. *dans les Lettres sur les Hollandois, Lettre VIII, IX, et X*, a Londres, (*Francfort*,) *1735*, *12.*

Reponse a ces Lettres.

v. *La Reponse aux Lettres sur les Hollandois*, a Amst. *1735*, *12. p. 52-61.*

DE LA BARRE DE BEAVMARCHAIS *Lettres sur l'Etat florissant des Lettres en Hollande, de la Poësie Hollandoise, de l'Academie de Leyden.*

v. *dans les Lettres serieuses et badines, Tom. IX, p. 289, 299, 303, 315.*

SECTIO II.
EPHEMERIDES LITTERARIAE.

Bibliotheque Belgique, depuis le Mois de Juillet 1731. jusques Mars 1732, Tom. I, II, à Leyde, *chez Iean Luzac*, *1731-1732*, *12. Voll. II.*

* Reliquas, quae Scripta in aliis Regionibus edita simul recensent, vide supra, Lib. I, Cap. III, Sect. V, §. VIII.

SECTIO III.

VITAE ERVDITORVM BELGII GENERATIM.

Aub. MIRAEI Illustrium Galliae Belgicae Scriptorum Icones et Elogia, *Antv. ap. Theod. Gallaeum, 1608, fol.*

Valerii ANDREAE Bibliotheca Belgica, in qua Belgicae, seu inferioris Germaniae Prouinciae, Vrbesque, Viri item in Belgio vita Scriptisque clari, et librorum nomenclatura, *Louanii, apud Henr. Hastenium, 1623, 8.*

—— Idem Liber. Editio renouata et tertia parte auctior, *Louanii, typis Iac. Zegers, 1643, 4.*

Franc. SWEERTII Athenae Belgicae, siue Nomenclator inferioris Germaniae Scriptorum, qui disciplinas philologicas, philosophicas, theologicas, iuridicas, medicas et musicas illustrarunt. Accessit *Eiusdem Auctoris* succincta XVII inferioris Germaniae Prouinciarum, nec non praecipuarum orbis Bibliothecarum et Academiarum, luculenta Descriptio, *Antv. ap. Guil. a Tungris 1628, fol.*

Adr. PARS Index Batauicus, *of Naamrol van de Batavise en Hollandse Schryvers van Iulius Cesar af, tot dese tyden toe. Met Kopere Afbeeldsels,* Leyden, *by Abr. de Swart, 1701, 4.*

Ioh. Franc. FOPPENS Bibliotheca Belgica, siue Virorum in Belgio Vita Scriptisque illustrium Catalogus, librorumque nomenclatura, continens Scriptores a *Valerio* ANDREA, *Auberto* MIRAEO, *Franc.* SWEERTIO, *aliis*que, recensitos, vsque ad annum MDCLXXX, Tomi II, *Bruxellis, per Petr. Foppens, 1739, 4. cum fig. aen. Voll. II.*

SECTIO IV.

HISTORIA LITTERARIA SPECIALIS PROVINCIARVM ET VRBIVM BELGII.

ARTESIA.

Ferreoli LOCRII Catalogus Scriptorum *Artesiae.*

Accessit *Eiusdem* Chronico Belgico, *Atrebati, 1616, 4. p. 677-696.*

BRVGAE.

Ant. SANDERI de *Brugensibus* eruditionis fama claris Libri duo, *Antv. ap. Guil. a Tongris, 1624, 4.*

Et exst. in *Eiusdem* Flandriae illustratae Tomo II, pag. 152, seqq. *Hagae Comit. 1732, fol.*

DAVENTRIA.

Iac. REVII Dauentriae illustratae, siue Historiae vrbis *Dauentriensis* Libri VI, producti vsque ad annum 1641, *Lugd. Bat. ex offic. Petri Leffen, 1651, 4.*

* Statum *Dauentriae*, litterarium aeque, ac ciuilem, hic liber describit, multasque Eruditorum Vitas continet.

FLANDRIA.

Ant. SANDERI de Scriptoribus *Flandriae* Libri III, *Antv. ap. Gul. a Tongris, 1624, 4.*

FRISIA.

Suffridi PETRI de Scriptoribus *Frisiae* Decades XVI, et semis, in quibus non modo peculiares Frisiae, sed et totius Germaniae

maniae communes Antiquitates plurimae indicantur, et veterum Historicorum ac Geographorum loci hactenus non intellecti explicantur, caussaeque redduntur dilucidae, cur veteres Germani praeter meritum ruditatis et imperitiae a quibusdam in re litteraria arguantur, *Col. Agr. ap. Henr. Falckenburgh*, *1593*, *8*.

— Idem Liber, *Franequerae*, *Typis Iac. Horrei*, *1699*, *12*.

Mart. HAMCONII Frisia, seu de Viris rebusque *Frisiae* illustribus Libri II, Opus ab Auctore recognitum, auctum, et Imaginibus Regum, Potestatum ac Principum exornatum. Adiecti sunt Pontifices Frisiorum Ethnici, seu Praefecti Druydum, Episcopi Vltraiectini, Comites Hollandiae et Zelandiae, Diplomataque aliquot et Monumenta, *Amst. ap. Ioh. Ianssonium*, *1623*, 4.

Vlr. HVBERI Oratio de celebribus Iurisconsultis *Frisiis*, hab. 1667.

v. in *Eius* Auspiciis domesticis, *Franequerae*, *1682*, *8*. *p. 201*, *seqq.*

GANDAVVM.

Ant. SANDERI de *Gandauensibus* eruditionis fama claris Libri III, *Antv. ap. Gul. a Tongris*, *1624*, 4.

v. Etiam in *Eiusd.* Flandriae Illustratae Tom. I, pag. 341. *Hagae Com. 1732*, *fol.*

HANNONIA.

Phil. BRASSAEI s. BRASSEVR Sidera illustrium *Hannoniae* Scriptorum, s. Elogia et Scripta eorum carmine complexa, *Montibus*, *1637*, *8*.

— Bibliotheca Hannoniae, *Montibus*, *1639*, 4.

LVGDVNVM BATAVORVM.

Ioh. MEVRSII Athenae Batauae, siue de Vrbe *Leidensi* et Academia, Virisque claris, qui vtramque ingenio suo atque Scriptis illustrarunt, Libri II, *Lugd. Bat. ap. Andr. Cloucquium et Elseuirios*, *1625*, 4. *cum fig. aen.*

TRAIECTVM.

Casp. BVRMANNI Traiectum eruditum, virorum doctrina illustrium, qui vrbe *Traiecto* et regione *Traiectensi* nati sunt, siue ibi habitarunt, Vitas, fata et Scripta exhibens, *Trai. ad Rhen. ap. Iurian. a Paddenburg*, *1738*, 4.

CAPVT IX.
HISTORIA LITTERARIA HVNGARIAE.

Dav. CZVITTINGERI Specimen Hungariae Literatae, Virorum eruditione clarorum, natione Hungarorum, Dalmatarum, Croatarum, Slauorum, atque Transiluanorum, Vitas, Scripta, elogia, et censuras, ordine alphabetico exhibens. Accedit Bibliotheca Scriptorum de rebus Hungaricis, *Frf. et Lips. typis Iod. Guil. Kohlesii*, *1711*, 4.

Historiae Hungaricae Litterariae, antiqui, medii, atque recentioris, aeui, Lineamenta, quorum Prolegomena, generalem in vniuersam Historiam Hungariae litterariam Introductionem continentia, prodeunt studio ac sumtu H. M. Hungari, *Altonauiae et Seruestae*, *1745*, 4.

Bibliotb. Bunav.

Ioh. Geo. LIPPISCHII Thorunium, Hungarorum Litteris deditorum Mater, oratione peculiari expositum, *Ienae*, *1735*, 4.

CAPVT X.
HISTORIA LITTERARIA POLONIAE, PRVSSIAE, LIVONIAE ET RVSSIAE.

SECTIO I.
POLONIAE.

Sim. STARAVOLSCII Scriptorum Polonicorum Ἑκατοντὰς, ſeu centum illuſtrium Poloniae Scriptorum Elogia et Vitae, *Frf. ſumt. Iac. de Zetter*, *1625*, 4.

Pauli, Comitis, POTOCKI Saeculum Bellatorum et Togatorum, vel Centuria Elogiorum clariſſ. Virorum Polonorum et Lithuanorum.
v. in *Eiusd.* Opp. *Varſav. 1747, fol. p. 1, ſqq.*

Iac. WOIT Diſſertatio de incrementis ſtudiorum per Polonos ac Pruſſos, *Lipſ. 1723*, 4.

Ioh. Dan. IANOZKII Schediaſma de Litterarum in Polonia Inſtauratoribus, *Lipſ. 1744*, 4.

—— Schediaſma de Litterarum in Polonia Propagatoribus, *Dantiſci*, *1746*, 4.

Ephr. OLOFFS *Polniſche Lieder-Geſchichte von Polniſchen Kirchengeſaengen und dererſelben Dichtern und Ueberſetzern, nebſt einigen Anmerckungen aus der Polniſchen Kirchen- und Gelahrten Geſchichte*, Danzig, *bey Georg. Marc. Knoch*, *1744*, 8.

Polniſche Bibliothec, welche von Büchern und andern zur Polniſchen und Preuſſiſchen Hiſtorie dienenden Sachen ausführliche Nachricht giebt, I-X Stück, Tannenberg, *wo Vladislaus Iaggello die Creutz-Herren ſchlug*, 8.

SECTIO II.
PRVSSIAE.

Das Gelahrte Preuſſen, aus neuen und alten gedruckten und ungedruckten, groſſen und kleinen Schrifften, wie auch der gelehrten Maenner, welche in Preuſſen gebohren, oder daſelbſt gelebet, oder von Preuſſiſchen Sachen geſchrieben, Nahmen und Leben, wöchentlich vorgeſtellet, *I-IV Theil*, Thorn, *bey Joh. Nicolai*, *1722-1724*, 8. *Voll. II.*

Continuirtes Gelehrtes Preuſſen, oder Vierteljaehriger Auszug aus allerhand Preuſſiſchen Büchern, nebſt der gelehrten Maenner Leben und MSC. Anmerckungen, I-IV Quartal, *1725*, Thorn, *bey Joh. Nicolai*, *1725*, 8. *Vol. I.*
[Auctore *Geo. Petro* SCHVLTZIO.]

Erlaeutertes Preuſſen, oder Auserleſne Anmerckungen über verſchiedene zur Preuſſiſchen Kirchen-Civil-und Gelehrten-Hiſtorie gehörige beſondere Dinge, *Tomus I-V*, Königsberg, *bey Martin Hallervords Erben*, T. I, *1724*. Tom. II, *1725*. T. III, *1726*. T. IV, *1728*, T. V, *1742*, 8. *Voll. V.*
* Director et Editor huius Operis fuit *Mich.* LILIENTHAL, Adiutoribus vſus *Sigfr. Gottl.* BAYERO, *Ioh. Iac.* RHODIO, VOL-

VOLPRECHTO, *Dan. Henr.* ARNOLDO, et *Geo. Dan.* SEYLERO. vid. GOETTENII Europ. litterat. P. I, p. 285.

Preussischer Todes-Tempel, worinnen verstorbne Personen allerhand Standes von den auserlesensten Sachen der Preussischen, Polnischen, Schwedischen und Brandenburgischen Geistlich-Weltlich-und Gelehrten Historie etc. wie auch neuen gelehrten Schrifften in Preussen und Pohlen, mit einander redende vorgestellet werden, I-XIV Unterredung, Constantinopel, *in der neuangelegten Buchdruckerey, sine anno,* 4.

[Editore *Geo. Petro* SCHVLTZIO.]

(*Mich.* LILIENTHALS) Acta Borussica ecclesiastica, ciuilia, litteraria, *oder sorgfaeltige Sammlung allerhand zur Geschichte des Landes Preussen gehöriger Nachrichten, Schrifften und Documenten,* Königsberg und Leipzig, *bey Cph. Gottfr. Eckard, I Band, 1730, II, 1731, III, 1732, 8.*

Dan. Henr. ARNOLDT *Nachricht von Leben und Schrifften Hundert Preussischer Gelehrten. Ist dem II Theile seiner Historie der Königsbergischen Vniversitaet, p. 474-564. angehaenget,* Königsb. *1746, 8.*

Historische Nachricht von den bekanntesten Preussischen Poeten voriger Zeiten.

S. *im neuen Büchersaal der schönen Wissenschafften, IV Band, p. 371-384, 429-451.*

* * *

Andr. CHARITII Commentatio historico-Litteraria de Viris eruditis *Gedani* ortis, speciatim iis, qui Scriptis inclaruerunt, *Vitemb. 1715,* 4.

Chr. Frid. CHARITII Spicilegium ad *Andr.* CHARITII Commentationem de Viris eruditis *Gedani* ortis, Dissertatio sub praesidio *Mich. Cph.* HANOVII habita, *Gedani, 1729,* 4.

Iac. Henr. ZERNECKEN *Summarischer Entwurff des Geehrten und Gelehrten Thorns,* Thorn, *bey Ioh. Nicolai, 1712, 4.*

Ioh. Geo. LIPPISCHII Thorunium Hungarorum litteris deditorum mater etc. v. supra, Cap. IX.

SECTIO. III.

L I V O N I A E.

Zach. GRAPII Riga Litterata, Resp. et Auct. *Ion. Ioh.* PHRAGMENIO, *Rost. 1699,* 4.

(*Gabr.* SIOEBERGII) Pernauia Litterata, *ex offic. Geo. Matth. Nölleri, 1703,* 4.

SECTIO. IV.

R V S S I A E.

Mich. SCHENDI Epistola de praesenti Russiae Litterariae Statu, scripta 1725.

v. in Append. ad Volumen I Actor. Naturae Curiosor. p. 131-149.

(*F. C.* WEBERS) *Das veraenderte Russland, I-III Theil,* Franckf. und Leipz. *bey Nic. Försters Erben, 1738-1739,* 4. *Voll. II.*

* Hic liber equidem potissimum Statum Russiae politicum, eundemque imperante Petro I egregie emendatum, describit, attamen fata quoque Scientiarum et Artium in illud Imperium introductarum copiose exponit.

CAPVT XI.
HISTORIA LITTERARIA GENTIVM SEPTENTRIONALIVM.

SECTIO I.
DE INGENIIS ET LITTERATVRA BOREALI IN GENERE.

Ioh. LOMEIERI Dissertatio de veterum Scytharum Philosophia.
v. in *Eiusd.* Dierum genial. Decade I, p. 1-61. *Dauentriae*, *1694*, *4*.

Ioh. MOLLERI de gentium borealium in litteras meritis Praefatio.
v. cum *Eiusd.* Introductione ad Histor. Ducat. Cimbr. *Hamb. 1699*, *8*.

Phil. Frid. HANE Commentatio Academica de Ingeniis gentium borealium philosophicis, *Rost. et Lips. 1724*, 4.

Bibliotheca Septentrionis eruditi, siue Syntagma Tractatuum de Scriptoribus illius, seorsim hactenus editorum, quo I. *Alb.* BARTHOLINI Liber de Scriptis Danorum, Noruagorum et Islandorum, a *Ioh.* MOLLERO emendatus atque auctus, et hypomnematis insuper historico-criticis prolixioribus, istorumque Spicilegio ac indice cognominum alphabetico recens illustratus, II. *Ioh.* SCHEFFERI Suecia Litterata hypomnematis historico-criticis ab eodem *Ioh.* MOLLERO illustrata, III. *Ioh.* MOLLERI Introductio ad Historiam Ducatuum Slesuic. et Holsat. IV. *Eiusdem* Praefatio noua de Gentium borealium in litteras meritis, iunctim exhibentur, *Lips. sumt. Gothofr. Liebezeit*, *1699*, *8*. *Voll. II.*

Ioh. Petri KOHLII Introductio in Historiam et rem litterariam Slauorum, in primis sacram, siue Historia critica versionum Slauonicarum maxime insignium, nimirum Codicis Sacri et EPHRAEMI *Syri*, duobus Libris absoluta, accedunt duo Sermones EPHRAEMI *Syri* nondum editi, de Sacra coena, *Altonauiae*, *ap. Ion. Korten*, *1729*, *8*.

SECTIO II.
HISTORIA LITTERARIA DANIAE.

§. I.
SCRIPTORES GENERALES.

Olai WORMII Danica Litteratura antiquissima, vulgo Gothica dicta, luci reddita. Cui accessit de prisca Danorum Poësi Dissertatio. Editio secunda auctior et locupletior, *Hafniae*, *inprim. Melch. Martzan*, *1651*, *fol.*

Bernh. RAVBACHII de praesenti Rei sacrae et litterariae in Dania Statu, Commentatio academica, *Hamb. ap. Chr. Liebezeit*, *1717*, *8*.

Alb. THVRA Idea Historiae Litterariae Danorum, in duas partes diuisa, quarum prior

prior Danorum Linguam, Scholas, Gymnasia, Academias, Collegia academica, honores academicos, Professores, Studiosos, Bibliothecas, Bibliothecarios, Typographea et Bibliopolia breuiter recenset; Posterior studiorum in Dania per duo fere Secula posteriora originem, progressum et fata complectitur, *Hamb. ap. Theod. Chr. Felginerum, 1723, 8.*

Ioh. GRAMMII Oratio de origine et Statu rei litterariae in Dania et Norwegia vsque ad fundatam a Christiano I Vniversitatem Hafniensem recitata 1745.

S. *in der Daenischen Bibliothec, P. VII, p. 439 - 518.*

§. II.
EPHEMERIDES LITTERARIAE.

Daenische Bibliothec, oder Sammlung von Alten und Neuen gelehrten Sachen aus Daennemarck, I - VIII Stück, Copenhagen und Leipzig, *1738 - 1746, 8. Voll. VIII.*

* Reliquas et huc facientes Ephemerides Litterarias vide supra, huius Libri Cap. III, Sect. II.

§. III.
DANORVM ERVDITORVM VITAE ET SCRIPTA.

Alb. BARTHOLINI de scriptis Danorum Liber posthumus, auctior editus a fratre *Thoma* BARTHOLINO, *Hafniae, typis Matth. Godicchenii, 1666, 8.*

Claud. LYSCHANDRI de Scriptoribus Danicis Libellus, ordine alphabetico congestus.

v. in *Ern. Ioach. de* WESTPHALEN Monument. Rer. German. *Lipf. 1743, fol.* Tomo III, p. 447 - 486.

Ioh. MOLLERI Cimbria Litterata, Tomi III, *Hafniae, 1744, fol. Voll. III.*

v. supra, huius Libri Cap. III, Sect. IV, sub Artic. HOLSATIA.

Tycho HOFMANN *Portraits des Hommes illustres de Dannemark remarquables par leur merite, leurs Charges et leur Noblesse, avec leurs Tables genealogiques, Partie I-V, 1746, 4. maj. avec figur.*

Olai BORRICHII Notitia de Poëtis Danis, ex *Eius* Dissertationibus de Poëtis Graecis et Latinis excerpta.

Praemissa est *Frid.* ROSTGARDII Deliciis Poetar. Danor. Tomo I, *Lugd. Bat. 1693, 12.*

Matthiae ANCHERSEN Oratio de Mathematicis Danorum, dicta 1709. Accedit Vita *Petri* HORREBOWII.

S. *in der Daenischen Bibliothec, Part. VIII, p. 701 - 720.*

SECTIO III.
HISTORIA LITTERARIA SVECORVM.

§. I.
SCRIPTORES GENERALES.

Fab. TOERNERI Dissertatio philosophica de veterum Gothorum Sapientia, *Vpf. 1707, 8.*

Ioh. SCHMIDII Tractatio de Ingeniis Suecorum ad studia natis factisque, *Ienae, 1735, 4.*

Chr. NETTEBLADT *Summarischer Beweiss, dass das Iudicium in Actis Philosophorum, vom Ingenio philosophico derer Schweden im Grundo falsch und unrichtig sey.*

S. *in* Eiusd. *Schwedischer Bibliothec, Part. II, p. 1-47.*

Nic. OSIANDRI Fama Eruditorum in Suecia Virorum, praesertim Iure-Consultorum ac Historicorum, a contemtu iurispublici patrii et documentorum medii et nouissimi aeui, quem ipsis tribuit E. I. W. [*Ernst. Ioach.* WESTPHAL,] vindicata Dissertatione academica.

S. *in* Chr. NETTELBLADT *Schwedischer Bibliothec, Part. V, p. 1-42.*

Olaui PLANTINI Vindemiola litteraria, in qua Hellas sub Arcto, siue merita Suecorum in linguam Graecam, exponuntur, *Vitemb. ap. S. G. Zimmermannum, 1736, 8.*

Gabr. Timoth. LVTKEMANNI Dissertatio de meritis Regum Sueciae in rem litterariam, *Gryphisw. 1738, 4.*

— Dissertatio historica de varia Litterarum humaniorum in Suecia fortuna, *Gryphisw.* Pars I, II, *1743*, Pars III, *1744, 4.*

§. II.

EPHEMERIDES LITTERARIAE.

Acta Litteraria Sueciae [per trimestria edita cura *Erici* BENZELII, Episcopi Gothoburgensis, aliorumque Virorum doctorum,] ab Anno 1720 ad 1733, *Vps. typis Wernerianis, 1720-1733, 4. cum fig. aen. Voll. III.*

Schwedische Bibliothec, in welcher verschiedene so wohl zur alten als neuen Schwedischen Civil-Kirchen-und Gelehrten-Historie gehörige, gedruckte und ungedruckte Schrifften, Vhrkunden, Diplomata, Obseruationes, Inscriptiones etc. Als auch alle Disciplinen und Facultaeten betreffende alte und neue Erfindungen, Erlaeuterungen, Verbesserungen etc. Lebens-Beschreibungen berühmter Schwedischen Helden und gelahrter Maenner, Relationes von merckwürdigen Begebenheiten, curieuse Müntzen, und Schau-Pfennige etc. Samt den Novis Litterariis Sueciae, gesammlet, und zum Beweiss der blühenden Gelehrsamkeit in Schweden dargeleget werden, I-V Stück, [Auctore *Chr.* NETTELBLADT,] Stockholm, *bey Ioh. Henr. Russworm,* P. I, II, *1728,* P. III, *1729.* P. IV, *1731.* P. V, *1736, 4. Voll. III.*

* Conferantur hic etiam Diaria, supra, huius Libri Cap. III, Sect. II, adducta.

§. III.

SVECORVM ERVDITORVM VITAE.

Ioh. SCHEFFERI Suecia Litterata, seu de Scriptis et Scriptoribus gentis Sueciae, opus posthumum, Holmiae initio an. 1680 excusum, nunc denuo emendatius editum et Hypomnematis historicis illustratum a *Ioh.* MOLLERO.

Constituit Volumen II Bibliothecae Septentrionis eruditi, §. VIII indicatae.

Nic. DAL Specimen biographicum de Antiquariis Sueciae, in quo *Ioh.* HADORPHII, *Eliae* BRENNERI et Islandorum curae enarrantur, *Stockholmiae, ex offic. Henr. C. Merckell. 1724, 4.*

Chr.

Chr. NETTELBLADT Memoria Virorum in Suecia eruditissimorum rediuiua, seu Orationum funebrium Semidecas I-IV, *Rost. et Lips. ap. Ioh. Henr. Russwormium, 1728-1731, 8.*

Andr. Ant. STIERNMANNI Bibliotheca Suiogothica, in qua, praemissa de Philosophia Gothorum, eorumque in litteras meritis, Dissertatione, Reges, Heroes, Magnates, atque viri anno mundi MMMCCCLXII eruditionis fama clari, enumerantur, eorumque Scripta edita et inedita, deperdita ac affecta, luci publicae restituuntur, in VII Tomos distributa. Tomus II, Speciminis loco editus, exhibens tempora Caroli IX, et Gustaui Adolphi ab Ao. 1600 vsque ad 1632, *Holmiae, typis Hartw. Gercken, 1731, 4.*

—— Aboa Litterata, *Holmiae, 1719, 4.*

(*Rich. von der* HARDT) Holmia Litterata, *Holmiae, ap. Theodor. Gotthard. Volgnau, 1701, 4.*

—— auctior et emendatior, cum Appendice de variis rerum Suecicarum Scriptoribus, *1707, 4.*

CAPVT XII.
HISTORIA LITTERARIA GENTIVM ORIENTALIVM.

SECTIO I.
SCRIPTORES GENERALES.

Barthelemi d'HERBELOT *Bibliotheque Orientale, ou Dictionnaire Vniversel, contenant generalement tout ce qui regarde la connoissance des Peuples de l'Orient, leurs Histoires et Traditions veritables ou fabuleuses, leurs Religions, Sectes et Politique, leurs Gouvernement, Loix, Coûtumes, Moeurs, Guerres et les Revolutions de leurs Empires; Leurs Sciences et leurs Arts, leur Theologie, Mythologie, Magie, Physique, Morale, Medecine, Mathematiques, Histoire naturelle, Chronologie, Geographie, Observations Astronomiques, Grammaire et Rhetorique; Les Vies et Actions remarquables de tous leurs Saints, Docteurs, Philosophes, Historiens, Poëtes, Capitaines et de tous ceux, qui se sont rendus illustres parmi eux, par leur vertu ou par leur savoir; des jugemens critiques et des Extraits de tous leurs ouvrages, de leurs Traitez, Traductions, Commentaires, Abregez, Recueils de Fables, de Sentences, de Maximes, de Proverbes, de Contes, de bons mots, et de tous leurs écrits en Arabe, en Persan, en Turc, sur toutes sortes des Sciences, d'Arts et de Professions,* à Paris, *par la Compagnie des Libraires, 1697, fol.*

Ios. Simonii ASSEMANNI Bibliotheca Orientalis Clementino-Vaticana, in qua manuscriptos Codices Syriacos, Arabicos, Persicos, Turcicos, Hebraicos, Samaritanos, Armenicos, Aethiopicos, Graecos, Aegyptiacos, Ibericos et Malabaricos iussu et munificentia Clementis XI, Pontificis Max. ex Oriente conquisitos, comparatos, auectos et Bibliothecae Vaticanae addictos recensuit, digessit, et genuina

genuina scripta a spuriis secreuit, addita singulorum Vita, *I. S.* ASSEMANNVS, Tomi III, *Romae, typis S. Congregat. de propaganda fide*, Tom. I, *1719*. Tom. II, *1721*. Tom. III, P. I, *1725*. P. II, *1728, fol. Voll. IV*.

SECTIO II.
GRAECORVM RECENTIORVM.

Alex. HELLADII Status praesens Ecclesiae Graecae, in quo etiam causae exponuntur, cur Graeci moderni Noui Testamenti Editiones in Graeco-barbara Lingua factas acceptare recusent. Additus est in fine status nonnullarum Controuersiarum, *1714, 8.*

Ioh. Matthiae GESNERI Obseruatio de Eruditione Graecorum, qui hodie viuunt, contra *Alex.* HELLADIVM.

v. in Miscellan. Lipsiens. Tomo II, pag. 397 et 713.

Demetrii PROCOPII succincta Eruditorum Graecorum superioris et praesentis Saeculi Recensio, conscripta 1720, et nunc primum edita cum Latina Versione.

v. in FABRICII Bibliothecae Graecae Tom. XI, p. 769-804.

Ioh. Imman. MVLLER Dissertatio de Studio, coenobio Constantinopolitano et claris Studitis, (i. e. Vitis Abbatum et Monachorum huius coenobii,) *Lips. 1721, 4.*

* Scriptores de Graecis illustribus Litterarum Instauratoribus vid. supra, Lib. I, Cap. II, Sect. IV, §. III.

SECTIO III.
ARABVM, TVRCARVM ET PERSARVM.

§. I.
A R A B V M.

Corn. Diet. KOCHII Dissertatio de Fatis Studiorum apud Arabes, *Helmst. 1719, 4.*

Adami EBERTI Dissertatio de eruditione Arabum et Turcarum, et de versione Latina Bibliothecae Orientalis *Herbelotianae*.

v in Actor. Eruditor. Supplement. T. VII, p. 411-422.

Ioh. LEONIS, *Africani*, de Viris quibusdam illustribus apud Arabes Libellus.

v. in *Ioh. Henr.* HOTTINGERI Bibliothecario quadripartito, *Tiguri, 1665, 4.* p. 248, seqq.

— Libellus idem, emendatus et Notis illustratus a *Ioh. Alb.* FABRICIO.

Insertus est FABRICII Bibliothecae Graecae Tomo XIII, p. 259-298.

Ioh. Chr. CLODII Schediasma de nonnullis Historicis ac Geographis Arabicis, Persicis, Turcicis, *Lips. 1723, 4.*

Ioh. Petri LVDOVICI Dissertatio, Historiam rationalis Philosophiae apud Arabes et Turcas continens, *Halae, 1699, 4.*

Et exst. in *Eiusd.* Opusc. Miscell. *Halae, 1720, fol.* Tom. II, Lib. II, p. 681.

Ioh. STEVCHII Dissertatio, Historiam Logicae Arabum exhibens, *Vps. 1721, 8.*

§. II.

§. II.

T V R C A R V M.

Gio. Battista DONADO *Osservationi della Letteratura de' Turchi*, Venetia, *per Andr. Poletti*, *1688*, *12*.

Cph. Aug. HEVMANNI Programma, quo Auroram Musis amicam Constantinopoli nuper ortam contemplatur.

v. in *Eiusdem* Poeciles Tomo III, pag. 295-307.

Ioh. Iac. REISKE Dissertatio de Principibus Muhammedanis, qui aut ab eruditione, aut ab amore Litterarum et Litteratorum, claruerunt, *Lipf. 1747*, 4.

§. III.

P E R S A R V M.

Thomae HYDE Historia Religionis veterum Persarum, eorumque Magorum, vbi etiam noua ABRAHAMI et MITHRAE, et VESTAE et MANETIS etc. historia, atque Angelorum Officia et Praefecturae ex veterum Persarum sententia, etc. ZOROASTRIS Vita, *eius*que et *aliorum* vaticinia de Messiah e Persarum aliorumque Monumentis eruuntur, primitiuae opiniones de Deo et hominum origine reserantur; originale orientalis Sibyllae mysterium recluditur, atque Magorum Liber Sadder [ZOROASTRIS praecepta, seu religionis canones continens,] e Persico traductus exhibetur. Dantur veterum Persarum Scripturae et Linguae Specimina; de Persiae eiusdemque Linguae nominibus, deque eius Dialectis et a moderna differentiis, strictim agitur, *Oxonii*, *e Theatro Sheldoniano*, *1700*, *4*. *cum fig.*

Iean CHARDIN *Description des Sciences et des Arts liberaux des Persans.*

v. *dans le Voyage de* CHARDIN *en Perse*, *Tom. III*, *pag. 129-286*, edit. d'Amst. *1735*, *4*.

SECTIO IV.

I N D O R V M.

Polyc. LYSERI Dissertatio de origine Eruditionis, non ad Iudaeos, sed ad Indos, referenda.

v. supra, huius Libri Cap. I, Sect. II.

Eiusdem de veterum Indorum Eruditione et Commerciis, Diss. epist. ad *Petr. Dan.* HVETIVM.

v. in Apparatu Litterario Societ. Colligent. *Witteb. 1717*, *8*. Collect. I, pag. 147-156. et in *Polyc.* LYSERI Amoenitat. Litter. *Lipf. 1729*, *8*. p. 147.

Ioh. Cph. OTTONIS Obseruatio de gustus bonitate et eruditionis origine ab Indis accersita.

v. in Miscellan. Lipsiens. Tom. V, pag. 207-212.

Lettre du Pere PONS, *Missionnaire de la Comp. de Iesus*, *contenant quelques particularitez de Litterature Indienne.*

v. *dans les Lettres édifiantes et curieuses*, *XXVI Recueil*, *pag. 218-256.*

SECTIO V.
SINENSIVM.

Theoph. SPIZELII de re litteraria Sinensium Commentarius, in quo Scripturae pariter ac Philosophiae Sinicae Specimina exhibentur, et cum aliarum gentium, praesertim Aegyptiorum, Graecorum et Indorum reliquorum litteris atque placitis conferuntur, *Lugd. Bat. ex offic. Petri Hackii, 1660, 12.*

Isaaci VOSSII Obseruatio de Artibus et Scientiis Sinarum.

Constituit Caput XIV in *Eius* Tractatu de antiquae Romae et aliarum vrbium magnitudine, pag. 69-85, qui exst. in *Eiusd.* Variar. Obseruation. Libro, *Lond. 1685, 4.*

Eusebe RENAVDOT *Eclairciſſemens ſur les Sciences des Chinois.*

v. *dans le Livre intitulé: Anciennes Relations des Indes et de la Chine, traduites de l'Arabe,* à Paris, *1718, 8. p. 340-397.*

—— *Nachricht und Vrtheil von der Philoſophie der Sineſer, mit* Cph. Aug. HEVMANNS *Anmerckungen.*

v. in HEVMANNI Actis Philosophor. Vol. II, Part. XI, pag. 717, seq.

* Est versio Germanica Scripti praecedentis.

Lettre du P. PARENNIN, *Miſſionnaire de la Compagnie de Ieſus, ſur les Sciences des Chinois.*

v. *dans les Lettres édifiantes et curieuſes, XXI Recueil, pag. 76-183.*

SECTIO VI.
AETHIOPVM.

De Re Litteraria et Artibus Aethiopum.

v. *Iobi* LVDOLFI Historiae Aethiopicae Libri IV Cap. I, II, et V, *Frf. M. 1681, fol.*

CAPVT XIII.
HISTORIA LITTERARIA CERTARVM DIGNITATVM VEL ORDINVM.

SECTIO I.
DE PONTIFICIBVS DOCTIS.

Ludov. IACOB *a* S. CAROLO Bibliotheca Pontificia duobus libris distincta. In primo agitur ex professo de omnibus Romanis Pontificibus a S. Petro vsque ad Vrbanum VIII, ac de Pseudopontificibus, qui Scriptis claruerunt; in secundo vero de omnibus Auctoribus, qui cum in generali, tum in particulari, eorum vitas et laudes, praecellentiam et auctoritatem, posteritati consecrarunt. Cui adiungitur Catalogus Haereticorum, qui aduersus Romanos Pontifices aliquid ediderunt. Accedit fragmentum libelli S. MARCELLI ineditum de disputatione *B.* PETRI

TRI

TRI et SIMONIS *Magi*, Lugd. *sumt. haered. Gabr. Boissat et Laur. Anisson*, 1643, 4.

Augustini OLDOINI Athenaeum Romanum, in quo summorum Pontificum ac Pseudo-Pontificum, nec non S. R. E. Cardinalium et Pseudo-Cardinalium, Scripta publice exponuntur, *Perusiae, ex typogr. Camerali ap. haered. Sebast. Zecbini*, 1676, 4.

Geo. Ios. ab EGGS Pontificium doctum, seu Vitae, Res gestae, obitus, aliaque scitu ac memoratu digna, Summorum Pontificum Romanorum, eorum praecipue, qui ingenio, doctrina, eruditione, scriptis, libris editis, et lucubrationibus quibuscunque, ab initio nascentis Ecclesiae, id est, a S. Petro vsque ad Clementem XI, inclaruere, etc. *Coloniae*, 1718, *fol.*

SECTIO II.

DE PRINCIPIBVS DOCTIS.

Ioh. CYRIACI, *Lib. Baron. in* POLHAIM, Oratio, cum Academiae Rostochiensis Rector publice renunciaretur, [de Principibus et Nobilibus Viris doctis,] *Rost. exc. Iac. Lucius*, 1576, 4.

Herm. KIRCHNERI Oratio de Ducibus, Principibus, Comitibus, Baronibus ac Nobilibus Germaniae, qui Doctores et Magistri publice in Academiis promoti, *Marpurgi*, 1608, 4.

Val. Ern. LOESCHERI Bibliotheca purpurata, seu de Scriptis Principum, praesertim Germanorum, Dissertatio, *Vitemb.* 1698, 4.

Ioh. Casp. LOESCHERI Dissertatio de Principibus historicis, id est, Caesaribus, Regibus, Ducibus, qui Historiae operam navarunt, *Vitemb.* 1700, 4.

Cph. GAMMERSFELDERI Bibliotheca Caesarea, siue Oratio de Caesaribus Romanis, qui Scriptis ab se editis immortalem sibi pepererunt gloriam, 1708, 4.

Chr. Franc. PAVLINI *Anmerckung von Hebraeisch gelehrten Fürsten und Fürstinnen.*
S. *in* Eiusd. *anmuthiger langen Weile*, *p.* 220-239.

Geo. Henr. GOETZII Princeps Hebraice doctus, *Lips.* 4.

—— Princeps Graece doctus. Accesserunt *Ioh. Cunr.* DIETERICI duo Programmata de restauratione litterarum Graecarum, vt et *Ioh.* ZWINGERI Oratio inauguralis de barbarie superiorum seculorum ex Graecae linguae ignoratione, *Lips.* 1704, 4.

—— Princeps Concionator, seu de Concionatoribus illustribus Commentatio, *Annaeb.* 1700, 4.

—— Princeps Commentator Biblicus, *Lubecae*, 1706, 4.

Chr. Franc. PAVLINI *Anmerckung von Durchlauchtigen Predigern.*
S. *in* Eiusd. *anmuthiger langen Weile*, *p.* 166-171.

Ioh. Casp. LOESCHERS *Verzeichniß Durchlauchtiger Personen, welche sich in Theologischen Wissenschafften mit Schrifften hervor gethan, oder sonst geübet, etc.* Leipzig, *bey Theoph. Georgi*, 1713, 8.

Herm. BECKERI Suada purpurata, seu de Principe Oratore Dissertatio, Autore et Resp. *Ern. Chr.* BZLERO, *Vitemb.* 1711, 4.

Ioh. Chr. BLVMII de Principibus Poëtis, Dissertationes II historico-criticae, *Lips.* 1709, 4.

Dan. Geo. MORHOFII Dissertatio de Principe Medico, *Rost.* 1665, 4.

Et exst. inter *Eiusd.* Dissertationes Acad. *Hamb.* 1699, 4. p. 127, seqq.

Sam. REYHERI Mathesis regia, etc. [vbi simul de Principibus Mathesi deditis agitur,) *Kiliae Holst.* 1693, 4.

Ioh. Henr. a SEELEN Programma de Principe Musico, ex sacra et profana Historia, *Flensb.* 1715, 4.

Et exst. in *Eiusd.* Miscellan. *Lub.* 1736, 8. Part. II, p. 340-381.

Ioh. Guil. de BERGER de Alexandri M. meritis in diuinam humanamque sapientiam Programma, *Vitemb.* 1739, 4.

Petri EKERMAN Dissertationes II de Alexandro M. Principe litteratissimo, *Vps.* 1744, 1746, 4.

Franc. OVDENDORPII Oratio de litteratis C. Iulii Caesaris studiis, *Lugd. Bat. ap. Sam. Luchtmans*, 1740, 4.

Cph. Aug. HEVMANNI Diatriba, qua Dionysium, Siciliae Regem, segregat a numero Magistrorum, *Gottingae*, 1732, 4.

Frid. Guil. ROLOFFII Vindiciae veterum Auctorum, qui Dionysium, Siciliae Tyrannum, litteras Corinthi docuisse tradunt, *Traj. ad Viadr.* 1737, 4.

Ioh. Conr. FEVERLEIN Dissertatio epistolica de Hadriani Imperatoris Eruditione, *Altd.* 1743, 4.

Ioh. Henr. BOCRISII Dissertatio de Eruditione Caroli M. eiusque meritis in rem litterariam, *Sueuophordiae* 1716, 4.

Ioh. DOPPERTI Programma de Carolo M. Principe Graece et Latine docto, *Sneeb.* 1722, 4.

Ioh. Gottfr. SCHMVTZERI Dissertatio de Friderici II Imperat. in rem litterariam meritis, *Lips.* 1740, 4.

Ioh. Henr. STVSS Programma de Fridericis tertiis, Musarum Statoribus ac Patronis summis, *Gothae*, 1733, 4.

Geo. Ludov. GOLDNERI Programma de Henricis, Angliae Regibus eruditione illustribus, *Gerae*, 1700, *fol.*

v. inter *Eiusd.* Dissertationes scholasticas select. *Lips.* 1704, 8. p. 159-170.

Ioh. Frid. IVGLERI *Historische Abhandlung von gelehrten Saechsischen Fürsten*, Leipzig und Iena, *bey Ioh. Friedr. Richter*, 1740, 8.

Imman. WEBERI de eruditis Hassiae Principibus Schediasma historicum, *Gissae, ap. I. R. Vulpium*, 1707, 4.

Ioh. Geo. DIETERICI Oratio historica de litteratis Marggrafiis Brandenburgicis, *Baruthi*, 1711, 4.

Ioh. Frid. KOEBERI Suada Ruthenorum, s. Dissertatio de Ruthenis, qui eruditione, inprimis eloquentia, excelluere, *Gerae*, 1676, 4.

Iac. BRVCKER *Abhandlung von den Verdiensten des Graeflichen Fuggerischen Hauses, um die Gelahrheit*, Augsp. 1734, 4.

—— Eadem Commentatio, Latinitate donata, et aucta.

v. in *Iac.* BRVCKERI Miscell. Histor. Philos. et Litterar. p. 391-409.

Ioh. Iac. REISKE Diss. de Principibus Muhammedanis eruditis, etc. *Lips.* 1747, 4.

vid. supra, huj. Lib. Cap. XII, Sect. III, §. II.

SECTIO

SECTIO III.

DE PVRPVRATIS ECCLESIAE ROMANAE DOCTIS.

XII Cardinalium pietate, doctrina rebusque gestis maxime illustrium imagines a *Theod.* GALLAEO in aes incisae, cum Elogiis, *Antv. exc. Phil. Gallaeus, 1598, 4.*

Nomenclator S. R. E. Cardinalium, qui ab Anno CHRISTI millesimo* quippiam commentati sunt. Accesserunt ad calcem Pontificum et Cardinalium Epitaphia supra ducenta. [Auctore *Henr. Ludov.* CASTANAEO, *Rupipozaeo,*] Tolosae, *ap. Dominicum de la Case, 1614, 4.*

* Nomen Auctoris non quidem in hac, sed altera Editione, quae *Pictauii, 1616, 4.* prodiit, additum est, teste LABBEO in Bibliotheca Bibliothecar. et TEISSERIO in Catalogo Auctor. conf. ITTIGII Schediasma de Auctor. qui de Scriptoribus Ecclesiast. egerunt, *Lipf. 1711, 8. p. 44.*

Ant. SANDERI Elogia Cardinalium sanctitate, doctrina et armis illustrium, *Louanii, typis Corn. Coenesteynii, 1626, 4.*

Henri ALBI *Eloges historiques des Cardinaux illustres François et étrangers, mis en parallele, avec leurs portraits au naturel,* à Paris, *chez Antoine de Cay, 1644, 8.*

—— *Le même Livre, sous le Titre: Histoire des Cardinaux illustres, qui ont été emploiez dans les affaires d'Etat etc. Nouvelle Edition, augmentée des Vies des Cardinaux de* BERVLLE, *de* RICHELIEV *et de la* ROCHEFAVCAVD, *par le Sr. du* VERDIER, *et enrichie de leurs portraits representez au naturel,* à Paris, *chez Iean Bapt. Loyson, 1653, 4.*

Augustini OLDOINI Athenaeum Romanum, f. de Scriptis Pontificum et Cardinalium, *Perusiae, 1676, 4.*

v. in Sect. praecedente.

Geo. Ios. EGGS Purpura docta, seu Vitae, Legationes et Res gestae S. R. E. Cardinalium, qui eruditione et Scriptis ab Ao. 540 vsque ad aetatem nostram inclaruere, Libri VI, *Monachii, sumt. Ioh. Iac. Remy, 1714, fol. Voll. III.*

—— Supplementum nouum Purpurae doctae, seu Vitae, Legationes, Res gestae, obitus, aliaque scitu et memoratu digna, eorum S. R. E. Cardinalium, qui in tribus Purpurae doctae Voluminibus hinc inde desiderati, nunc vero suo quisque loco, seruato ordine et tempore, restituti sunt, numero prope CCCC in Libros IV diuisi, *Aug. Vind. et Graetzii, sumt. Phil. Martini et Ioh. Veith haeredum, 11729, fol.*

SECTIO IV.

DE VARIORVM ORDINVM MONASTICORVM VIRIS ILLVSTRIBVS

§. I.

ORDINIS S. AVGVSTINI.

Thomae GRATIANI Anastasis Augustiniana, in qua Scriptores Ordinis Eremitarum S. Augustini, qui abhinc Saeculis aliquot vixerunt, vna cum neotericis in seriem digesti sunt, *Antv. typis Hieron. Verdussii, 1613, 8.*

Corn. CVRTII Virorum illustrium ex Ordine Eremitarum D. Augustini Elogia, cum singulorum expressis ad viuum Iconibus, *Antv. ap. Ioh. Cnobbarum, 1636*, 4.

Phil. ELSSII Encomiasticon Augustinianum, in quo personae Ordinis Eremitarum S. Augustini, sanctitate, praelatura, legationibus, Scriptis etc. praestantes enarrantur, *Bruxellis, ap. Franc. Viuienum, 1654, fol.*

Domin. Ant. GANDOLFI Dissertatio historica de ducentis celeberrimis Augustinianis Scriptoribus, ex illis, qui obierunt post magnam vnionem Ordinis Eremitici vsque ad finem Tridentini Concilii, amplioris Bibliothecae Augustinensis edendae praeuia, *Romae, typis Ioh. Franc. Buagni, 1704*, 4.

Fel. MILENSII Alphabetum de Monachis et Monasteriis Germaniae ac Sarmatiae citerioris, Ordinis Eremitarum S. Augustini, *Pragae, typis Casp. Kargesii, 1613*, 4. *cum fig. aen.*

Elogia illustrium Virorum coenobii et congregationis de Iliceto, Ordinis Eremit. S. Augustini in Tuscia.

v. in *Ambrof.* LANDVCCII Sacra Ilicetana Sylua, *Senis, 1653, fol. p. 77, seqq.*

§. II.

ORDINIS S. BENEDICTI.

Arn. WION Lignum Vitae, ornamentum et decus Ecclesiae in quinque Libros diuisum, in quibus totius Sanctiss. Religionis D. Benedicti initia, Viri dignitate, doctrina, sanctitate ac principatu clari describuntur. Accessit Dilucidatio, quomodo principes Austriaci originem ducant ex Anicia Romana Familia, Pars I, II, *Venetiis, ap. Geo. Angelerium, 1595*, 4.

— Idem Liber, Germanice redditus per *Car.* STENGELIVM, *Aug. Vindel. impens. Dominici Custodis, 1607*, 4.

* Pleraque ad notitiam Scriptorum facientia in hac versione desiderari, iam obseruatum est a VOGTIO in Catal. Libror. rar. sub Artic. WION.

Matth. WEISSII Lyceum Benedictinum, s. de *S.* ALCVINO, aliisque bonarum litterarum ex Ordine S. Benedicti Professoribus publicis, et eorum Scriptis, *Paris. 1661, 12.*

Magnoaldi ZIEGELBAVR Nouus Rei Litterariae Ordinis S. Benedicti Conspectus. Pars I praeliminaris, vel generalis, Volumen I, *Ratisb. typis Ioh. Casp. Memmel, 1739, fol.*

Ioh. a BOSCO Floriacensis, vetus Bibliotheca Benedictina, *Lugd. ap. Horat. Cardon, 1605*, 8.

* agit potius de Sanctis, quam eruditis.

Mart. MARRIER et *Andr.* QVERCETANI Bibliotheca Cluniacensis, in qua S. S. Patrum Abbatum Cluniacensium Vitae, Miracula, Scripta, Statuta, Priuilegia, Chronologiaque duplex etc. *Lutet. Paris. ex offic. Niuelliana, sumt. Sebast. Cramoisy, 1614, fol.*

Bernardi PEZ Bibliotheca Benedictino-Mauriana, seu de ortu, vitis et scriptis Patrum Benedictinorum e celeberrima Congregatione S. Mauri in Francia Libri II, *Aug. Vindel. et Graecii, sumt. Phil. Ioh. et Mart. Veith, 1716*, 8.

Filippe le CERF *Bibliotheque historique et critique des Auteurs de la Congregation de S. Maur, où l'on fait voir, quel a été leur caractère particulier, ce qu'ils ont fait de plus remarquable, et où l'on donne un*

un Catalogue exact de leurs ouvrages, *et une idée generale de ce qu'ils contiennent*, à la Haye, *chez Pierre Gosse*, *1726*, *8*.

Defense de da Bibliotheque des Auteurs de la Congregation de S. Maur, *par de la* PIPARDIERE i. e. Dom *le* CERF lui-même.

v. *dans la Bibliotheque Françoise*, *Tom. XI*, *p. 167 - 194*.

Filippe le CERF *Lettre*, *où il examine les Remarques de* Mr. le CLERC *sur quelques endroits de sa Bibliotheque des Auteurs de la Congreg. de S. Maur*.

v. *dans la Bibliotheque Françoise*, *Tom. XVI*, *p. 86 - 107*.

Mart. KROPFF Bibliotheca Mellicensis, seu Vitae et Scripta inde a sexcentis et eo amplius annis Benedictinorum Mellicensium. Additus est Catalogus selectorum Manuscriptorum Bibliothecae Mellicensis, *Vindobonae*, *sumt. Ioh. Pauli Kraus*. *1747*, *4*.

* De Viris illustribus Casinensibus et Vallis vmbrosae Scriptores, qui huc etiam faciunt, vide supra, huius Libri Cap. II, Sect. IV.

§. III.

ORDINIS CARMELITANI.

Ioh. TRITHEMII de laudibus Ordinis Fratrum Carmelitarum Libri II, quorum secundus agit de illustribus eius Ordinis viris.

v. in *Ioh. Bapt.* MANTVANI Opp. *Antv. 1576*, *8*. Tomo IV, p. 244-293, et inter Paralipomena Opusculorum PETRI *Blesens.* et *Ioh.* TRITHEMII edit. a *Ioh.* BVSAEO, *Mogunt. 1605*, *8*. *p. 534*.

—— Carmelitana Bibliotheca, siue illustrium aliquot Carmelitanae Religionis Scriptorum, et eorum Operum Catalogus, auctus, recognitus, Annotationibus illustratus, et ordine alphabetico digestus a *Petro* LVCIO, *Florentiae*, *ap. Geo. Marescottum*, *1593*, *4*.

* Haec TRITHEMII Bibliotheca Carmelitana, nihil est aliud, nisi *eiusdem* de laudibus Carmelitarum Liber secundus, supra laudatus, sed auctus.

Gio. Maria PENSA *Teatro degli Huomini illustri della Famiglia Carmelitana di Mantoua*, Mantoua, *presso Aurelio et Lodouico Oranna*, *1618*, *4*.

De ortu et progressu ac Viris illustribus Ordinis de monte Carmelo Tractatus *Ioh* TRITHEMII, *Aub.* MIRAEI et *Ioh.* de CARTHAGENA. Accedit Catalogus illustrium Scriptorum eiusdem Ordinis, cum aliis quibusdam opusculis, *Col. Agr. sumt. Iod. Kalckoven*, *1643*, *8*.

Danielis a VIRG. MARIA Vinea Carmeli, seu Historia Eliani Ordinis, [in qua Pars VI agit de Viris illustribus Ordinis Carmelitani,] *Antv. typis Iac. Meursii*, *1662*, *4*.

Martialis a S. IOANNE BAPTISTA Bibliotheca Scriptorum vtriusque Congregationis et Sexus Carmelitarum, *Burdigalae*, *1730*, *4*.

§. IV.

§. IV.

ORDINIS CARTVSIENSIS.

Theodori PETREII Bibliotheca Cartusiana, siue illustrium Cartusiensis Ordinis Scriptorum Catalogus. Accesserunt origines omnium per orbem Cartusiarum, quas eruendo publicauit *Aub.* MIRAEVS, *Coloniae, ap. Ant. Hieratum, 1609, 8.*

Car. Iof. MOROTII Theatrum Chronologicum Sacri Cartusiensis Ordinis, exhibens Ordinis eiusdem Primordia et Consuetudines, Priores magnae Cartusiae, Ordin. Gen. Cardinalium purpuras, Episcoporum infulas, Scriptorum Athenaeum, Piorum fastos, singularum per orbem Cartusiarum erectiones, *Taurini, ap. Ioh. Sinibaldum, 1681, fol.*

§. V.

ORDINIS CISTERCIENSIS.

Car. de VISCH Bibliotheca Scriptorum S. Ordinis Cisterciensis, Elogiis plurimorum maxime illustrium adornata. Editio secunda ab *Authore* recognita et aucta, insertis et adiunctis diuersis opusculis antiquorum Patrum Ordinis Cisterciensis. Accedit Chronologia antiquissima monasteriorum huius Ordinis a quadringentis, et quod excurrit, annis concinnata, ex peruetusto Dunensis Bibliothecae Codice eruta, et certioribus aliarum aliquot Abbatiarum monumentis suppleta, *Col. Agripp. ap. Ioh. Busaeum, 1656, 4.*

De Viris in omni Scientiarum genere illustribus Ordinis Cisterciensis.

v. *Augustini* SARTORII Cistercium Bistertium, p. 510-581. Titulo XX, *Vetero-Pragae, 1700, fol.*

Chrysost. HENRIQVEZ Phoenix reuiuiscens, siue Ordinis Cisterciensis Scriptorum Angliae et Hispaniae series, *Bruxellis, per Ioh. Meerbecium, 1626, 4.*

§. VI.

ORDINIS DOMINICANI.

Geo. EPPII de illustribus viris ac Sanctimonialibus Sacri Ordinis Praedicatorum, *1506, 4.*

Leandri ALBERTI de Viris illustribus Ordinis Praedicatorum Libri sex, Auctoribus *Ioh.* GARZONE, *Ioh. Ant.* FLAMINIO, *M. Ant.* FLAMINIO, *Sebast.* FLAMINIO, FRANCISCO *Castelionensi*, *Leandro* ALBERTO, *Ioh.* CAROLI, *Barth.* MORTANO, NICOLAO *Brixiano*, GEORGIO *Mediolanensi*, Bononiae, *in aedibus Hieron. Platonis, expensis Ioh. Bapt. Lapi, 1517, fol.*

ANTONII *Senensis* Bibliotheca Ordinis Fratrum Praedicatorum, Virorum inter illos doctrina insignium nomina, et eorum,

rum, quae fcripto mandarunt, Opufculorum titulos et argumenta complectens, *Parif. ap. Nic. Niuellium, 1585, 8.*

Gio. Michele PIÒ *delle Vite de gli Huomini illuftri di S. Domenico, Parti II,* Bologna, *appreffo Gio. Batt. Bellagamba, 1607, fol.*

Alph. FERNANDEZ Notitia Scriptorum Praedicatoriae Familiae.

Adiecta eft *Eiusdem* Concertationi Praedicatoriae, *Salmanticae, 1618, fol.* p. 318-442.

Ambr. de ALTAMVRA Bibliotheca Dominicana, ab Ordinis conftitutione vfque ad Annum 1600, *Romae, typis Nic. Ang. Tinaffii, 1677, fol.*

Iac. QVETIF Scriptores Ordinis Praedicatorum recenfiti, Notisque hiftoricis et criticis illuftrati, Opus, quo fingulorum Vita praeclareque gefta referuntur, Chronologia infuper, feu tempus, quo quisque floruit, certo ftatuitur, fabulae exploduntur, Scripta genuina, dubia, fuppofititia expenduntur, recentiorum de iis iudicium aut probatur, aut emendatur; Codices manufcripti, variaeque e typis editiones, et vbi habeantur, indicantur; Alumni Dominicani, quos alieni rapuerunt, vindicantur, dubii et extranei, falfoque adfcripti, ad cuiusque Seculi finem reiiciuntur et fuis reftituuntur. Praemittitur in Prolegomenis Notitia Ordinis, ab initio ad An. MD. etc. Abfoluit *Iac.* ECHARD, Tomi II, *Lutet. Parif. ap. I. B. C. Ballard et Nic. Simart,* Tom. I, *1719.* Tom. II, *1721. fol. Voll. II.*

Ioh. Erh. KAPPII Obferuatio in P. QVETIFII et P. ECHARDI Scriptores Ordinis Praedicatorum.

v. in Actis Erud. An. 1720, p. 441-454.

Additions et Remarques fur la Bibliotheque des freres Prêcheurs.

v. *dans les Singularitez Hiftoriques et litteraires,* a Paris, *1739, 12. Tom. III, pag. 369-383.*

Antoine TOVRON *Hiftoire des Hommes illuftres de l' Ordre de Saint Dominique c'eft a dire des Papes, des Cardinaux, des Prélats éminens en Science et en Sainteté, des celebres Docteurs, et des autres grands perfonnages, qui ont le plus illuftré cet Ordre, depuis la mort du faint fondateur, jufqu'au pontificat de Benôit XIII, IV Tomes,* a Paris,, *chez Babuty. 1743-1747,* 4. *maj. Voll. IV.*

Andr. ROVETTAE Bibliotheca illuftrium Virorum Prouinciae Lombardiae Ordinis Praedicatorum, *Bonon. 1691, fol.*

v. Supra huius Lib. Cap. II, Sect. IV.

§. VII.

ORDINIS MINORVM f. FRANCISCI.

Henr. WILLOT Athenae Orthodoxorum Sodalitii Francifcani, qui vel felecta eruditione, vel floridiore eloquentia, vel editis Scriptis, SS. Dei fponfae Romanae operam nanarunt, *Leodii, exc. Arn. a Courfwaremia, 1598, 8.*

Car. de AREMBERG Flores Seraphici, ex amoenis Annalium hortis *Zach.* BOVERII collecti, fiue Icones, Vitae et Gefta Virorum illuftrium, qui ab Anno 1580 vfque ad An. 1612 in eodem Ordine, miraculis ac vitae fanctimonia claruère, compendiofe defcripta, *Col. Agr. ap. Conft. Munich, 1642, 1640. fol. cum fig. aen. Voll. II.*

Lucae WADDINGI Scriptores Ordinis Minorum, quibus accessit Syllabus illorum, qui ex eodem Ordine pro fide CHRISTI fortiter occubuerunt, *Romae, ex Typogr. Franc. Alberti Tani*, 1650, *fol.*

* *Additions a la Bibliotheque des freres Mineurs de Luc.* WADDING etc. v. *dans les Singularites historiques et litteraires de* Iean LIRON, Tom. III, p. 358-369, *a Paris*, 1739, 12.

DIONYSII *Genuensis* Bibliotheca Scriptorum Ordinis Minorum S. Francisci Capucinorum, in hac secunda editione accuratius coordinata, et vltra ducentorum Scriptorum elucubrationibus locupletata et aucta. Accedit Catalogus omnium Prouinciarum, Conuentuum, Missionum ac Religiosorum, qui sunt in vnaquaque Prouincia, prout numerabantur in Capitulo generali 1685, *Genuae, ex Typogr. Ioh. Bapt. Scionici*, 1691, *fol.*

— Eadem Bibliotheca retexta et extensa a *Bernardo* a BONONIA, *Venetiis, ap. Sebast. Coleti*, 1747, *fol.*

Ioh. a DIVO ANTONIO, Minorum Fratrum, origine, domicilioue discalceatorum, atramento et sanguine Scriptorum Bibliotheca, pro supplemento Waddingianae, incrementoque nouae Franciscanae Bibliothecae, *Salmanticae, ex Typogr. Eugenii Garcia de Honorato et S Miguel*, 1728, 4.

Renati THVILLIER Diarium Patrum, Fratrum et Sororum Ordinis Minimorum Prouinciae Franciae, siue Parisiensis, qui religiose obierunt ab Ao. 1506 ad Annum 1700, *Parisiis, ap. Petr. Giffart*, 1709, 4. *maj.*

§. VIII.

SOCIETATIS IESV.

Petri RIBADENEIRA Catalogus Scriptorum Religionis Societatis Iesu. Secunda Editio, plurimorum Scriptorum accessione locupletior. (Accessit in calce libri Catalogus Prouinciarum Societ. Iesu et collegiorum ac domorum, quae in vnaquaque sunt prouincia, et Centuria Martyrum Soc. Iesu,) *Antv. ex offic. Plantiniana, ap. viduam et filios Ioh. Moreti*, 1613, 8.

Phil. ALEGAMBE Bibliotheca Scriptorum Societatis Iesu, post excusum Ao. 1608 Catalogum *Petri* RIBADENEIRAE, nunc hoc nouo apparatu librorum ad annum 1642 editorum concinnata, et illustrium Virorum elogiis adornata. Accedit Catalogus Martyrum Societatis Iesu, *Antv. ap. Ioh. Meursium*, 1643, *fol.*

Nathanael SOTVELLI Bibliotheca Scriptorum Societatis Iesu, Opus inchoatum a *Petro* RIBADENEIRA Ao. 1602, continuatum a *Phil.* ALEGAMBE vsque ad Ann. 1642, recognitum et productum ad Annum Iubilaei 1675, *Romae, ex Typogr. Iac. Antonii de Lazzaris, Varesii*, 1676, *fol.*

Bibliographia Anni MDCLXI. R. R. P. P. Societatis Iesu in Regno Franciae, Libros omnes ab illis eo anno editos repraesentans cum antecessione librorum Anni 1662, *Parisiis, sumt. Sim. Bernard*, 1662, 4.

Bibliotheque Iesuitique, ou Catalogue des ouvrages composez nouvellement par les Iesuites, avec des Notes sur les endroits difficiles, (a Paris,) 1716, 8.

§. IX.

§. IX.

VARIORVM ORDINVM.

Celsi DE ROSINIS Lyceum Lateranense illustrium Scriptorum Sacri Apostolici Ordinis Clericorum Canonicorum Regularium Saluatoris Lateranensis Elogia, Libris XX digesta, in quibus eorum opera edita recensentur, editionesque notantur, et quae manuscripta integra reliquerunt, in quibusnam Bibliothecis asseruentur, adducitur, Tomi II, *Caesenae, ex Typogr. Nerii, 1649, fol.*

Paul DE BARRY *Les cent illustres de la maison de Dieu en toute sorte de Profession*, a Lyon, *chez Borde, Arnaud et Rigaud, 1660, 8.*

Ludov. BAIL Sapientia foris praedicans ex omnibus Scripturis, seu Bibliotheca Concionatorum per omnes aetates et Saecula vsque ad Saeculum XVII, cum plerisque eorum elogiis, historiis, artibus, florilegiis, aut Speciminibus, ex antiquis lectionibus et aliquot Manuscriptis etc. *Paris. ap. Edm. Couterot, 1666, 4.*

Ioh. MARANGONI Thesaurus Parochorum, seu Vitae ac Monumenta Parochorum, qui Sanctitate, martyrio, pietate, virtutibus, dignitatibus et Scriptis, Catholicam illustrarunt Ecclesiam, Tomus I, *Romae, ex offic. Caietani Zenobii, 1726, 4.*

Vinc. Mariae FONTANA Syllabus Magistrorum Sacri Palatii Apostolici, (vbi et de eorum Scriptis,) *Romae, ex Typogr. Nic. Ang. Tinassii, 1663, 4.*

Vinc. BARRALIS Chronologia Sanctorum, et aliorum virorum illustrium ac Abbatum S. Insulae Lerinensis, *Lugd. sumt. Petri Rigaud, 1613, 4.*

Aldigherio FONTANA *Le Glorie immortali della sacra et illustriss. religione di S. Stefano, tanto nelle armi, quanto nelle Lettere*, Milano, *per li Fratelli Sirtori, 1706, 4.*

Amidei Mariae MARKEL Speculum Virtutis et Scientiae, seu Viri illustres Ordinis Seruorum, qui prae caeteris, seu Religione, seu eruditione, conspicuis, pietate, doctrina, dignitate per quinque Secula floruere, *Norimb. et Viennae, ap. Ioh. Adam Schmidt, 1748, 4.*

SECTIO V.

DE ERVDITIS MILITIBVS, MERCATORIBVS, OPIFICIA TRACTANTIBVS, RVSTICIS etc.

Ioh. Burch. MENCKENII Programma de iis, qui militia aeque ac doctrina inclaruerunt, *Lips. 1699, 4.*

v. Etiam inter *Eiusdem* Dissertationes litterar. p 1, seqq.

—— Dissertatio historico-litteraria de Viris militia aeque ac Scriptis illustribus, *Lips. 1708, 4.*

Ioh. Burch. et *Frid. Otton.* MENCKENIORVM Bibliotheca Virorum militia aeque ac Scriptis illustrium, *Lips. ap. haeredes Lanckisios, 1734, 8.*

Liber hic praecedentis Dissertationis, altera est, eaque multo locupletior, Editio.

Cph. Guil. LOEBERI Dissertatio I de eruditis militibus, *Ienae, 1707, 4.*

Godofr. WAGENERI Dissertatio de Viris Arte et Marte claris, *Vitemb.* 1714, 4.

—— Dissertationes II de eruditis militibus, *Vitemb.* 1715, 4.

Frid. MATHA de Consule philologo Dissertatio epistolaris, *Lubbenae*, 1726, 4.

Cph. Aug. HEVMANNI Programma de Minerua Musica, siue de eruditis Cantoribus, *Gottingae*, 1726, 4.

v. etiam in *Henr. Iac.* SIVERS Opusculis Academicis, *Altonav.* 1730, 8. p. 33-48.

Henr. Iac. SIVERS Dissertatio ex Historia litteraria, sistens Cantorum eruditorum Decades duas, *Rost.* 1729, 4.

Et exst. in *Eiusd.* Opusculis Academ. pag. 1-33.

—— *Gelehrter Cantor, aus dem Lateinischen übersetzt und mit Anmerckungen versehen von* (Ioh.) MATTHESON, *Hamburg*, 1730, 4.

Gottfr. HOFFMANNI Programma de mercatore literato, *Laubae*, 1699, 4.

Paul Iac. MARPERGER *Erstes Hundert Gelehrter Kauffleute*, Dresden und Leipzig, *ohne Iahr*, 8.

Geo. Henr. GOETZII de Mercatoribus eruditis Diatribe, *Lubecae*, 1705, 4.

—— Spicilegium post messem, seu additamenta ad Diatriben de Mercatoribus eruditis, *Lubecae*, 1706, 4.

—— De Sutoribus eruditis Obseruationes miscellaneae, *Lubecae*, 1708, 4.

—— Eaedem Obseruationes, ex Latino in Germanicum sermonem translatae, *Ienae*, 1729, 8.

—— Selecta ex Historia Litteraria (de Mercatoribus, Rusticis, Sutoribus, Sartoribus etc. eruditis,) *Lubecae*, 1709, 4.

—— Dissertatio de eruditis hortorum cultoribus, recusa, *Lubecae et Lipſ.* 1726, 4.

Ierem. FRIDERICI Dissertatio de Sutoribus fanaticis, Auctore et Resp. *Adamo Sigism.* BVRGERO, *Lipſ.* 1730, 4.

Cph. Iac. SCHROEDERI Diatribe de Rusticis eruditione claris, *Ienae*, 1707, 4.

—— Eadem, Editio altera correctior, *Ienae*, 1717, 4.

Geo. Henr. GOETZII Diatribe de Rusticis eruditis, *Lubecae*, 1707, 4.

—— Analecta de Rusticis eruditis, *Ibidem*, 1707, 4.




PAR-

PARTIS II

LIBER III

HISTORIA ARTIVM ET SCIENTIARVM.



LIBER III
HISTORIA LITTERARIA ARTIVM ET SCIENTIARVM.

* Scriptores de Fatis Artium et Scientiarum in genere vid. ſupra, Lib. I, Cap. II, Sect. III.

CAPVT I.
DE LINGVIS.

SECTIO I.
DE LINGVARVM ORIGINE ET FATIS IN GENERE.

Hieron. FABRICII *ab* AQVAPENDENTE de Locutione et eius inſtrumentis Liber, a *Ioh.* VRSINO editus, *Venetiis, per Meiettos fratres; 1601,* 4.

Iac. COLERI Praefatio de Linguarum Hiſtoria et cultura.

Praemiſſa eſt *Eliae* HVTTERI Bibliis Polyglottis, *Norib. 1599, fol.*

Angeli ROCCHAE Diſſertatio de Dialectis, hoc eſt, de variis Linguarum generibus.

v. in *Eiusd.* Libro de Bibliotheca Vaticana, *Romae, 1591,* 4. p. 291-376.

Claude DVRET *Threſor de l'Hiſtoire des Langues de cet Vnivers, contenant les Origines, beautez, perfections, decadences, mutations, changemens, converſions et ruines des Langues etc. Seconde Edition,* Yverdon, *de l'Imprimerie de la Societé Helvetiale Caldoresque, 1619,* 4.

Henr. SCHAEVII Diſſertationes philologicae de origine Linguarum et quibusdam earum attributis, *Stetini, 1652,* 4.

Briani WALTONI Diſſertatio de Linguarum natura, origine, diuiſione, numero, mutationibus, et vſu.

Praemiſſa eſt *Eiusd.* Bibliis Polyglottis, *Lond. 1658, fol.* et exſt. in *Eiusd.* Apparatu Biblico, *Tiguri, 1673, fol.* p. 208-218.

Geo.

Geo. STIERNHIELMII de Linguarum origine Dissertatio.

Praemissa est Praefationis loco VLFILAE Euangeliis, *Stockh. 1671, 4.*

Ioh. WALLISII Tractatus grammatico-physicus de loquela, siue litterarum formatione et sono.

Praemittitur *Eiusdem* Grammaticae Anglicae, *Oxon. 1674, 8.*

Petri HOLMII Dissertatio de Sermone, hab. 1675.

v. in *Tho.* CRENII Analectis philologico-historico-criticis, *Amst. 1699, 8.* p. 486-520.

Olai BORRICHII Dissertatio de caussis diuersitatis Linguarum, *Hafn. 1675, 4.*

Guil. NICHOLSONII Dissertatio de vniversis totius orbis Linguis.

Accessit Orationi dominicae in diuersas Linguas versae, edit. a *Ioh.* CHAMBERLAYNIO, *Amst. 1715, 4.* p. 1-21.

ANONYMI *Dissertation, quelle est l'origine des Langues, quelles sont le plus en usage, et quelle est la Langue matrice.*

v. *dans l'Extraordinaire du Mercure Galant, An. 1679, Tom. VIII, p. 32-79.*

Herm. von der HARDT de Sermone humano Epistola, *Helmst. 1705, 8.*

ANONYMI *Reflexions sur la diversité et l'origine des Langues.*

v. *dans le Mercure de France, Iuillet, 1726, p. 1566-1576.*

ANONYMI *Abhandlung von der Natur der Sprachen, deren Vrsprung, Veraenderungen und Vebereinstimmung.*

S. *in denen Beytraegen zur Critischen Historie der Deutschen Sprache, VII Stück, p. 465-529. VIII Stück, p. 599-626.*

Geo. Chr. HALLBAVER Dissertatio de Linguarum origine et diuersitatis earum caussis, *Ienae, 1739, 4.*

Rud. Ant. FABRICII Oratio de hodierna cultura Linguarum in florentissimis quibusdam Europae regionibus, *Helmst. 1731, 4.*

Ioh. Marci SPAETHII Oratio de cultura Linguarum ex Societatibus quaerenda, *Ienae, 1739, 4.*

SECTIO II.
DE LINGVA PRIMAEVA.

Aug. PFEIFFERI Dissertatio de Lingua Protoplastorum, siue primaeua, ad Gen. XI, 1, *Witteb. 1663, 4.*

Accessit *Eiusd.* Dubiis vexatis Scripturae Sacrae, *Drd. et Lips. 1713, 4.* pag. 1019. et in *Eiusd.* Opp. T. I, *Vltraj. 1704, 4.* p. 543.

Iohn WEBB's *Historical Essay endeavoring a Probability, that the Language of the Empire of China is the Primitive Language*, London, *print. for Nath. Brook, 1669, 8.*

Godofr. LVDOVICI Dissertatio historico-philologica de fonte Linguarum communi, potissimum Auctori originum Sorabicarum opposita, *Lips. 1693, 4.*

Steph. MORINI Exercitationes de Lingua primaeua, eiusque Appendicibus, in quibus multa S. Scripturae loca, diuersae in Linguis mutationes, multiplices nummorum Israelitarum et Samaritanorum Species, atque variae veterum consuetudines exponuntur, *Vltraj. ap. Guil. Broedelet, 1694, 4.*

Henr. KIPPINGI Exercitatio de Lingua primaeua.

v. in *Tho.* CRENII Analectis philologico-critico-historicis, *Amst. 1699, 8.* p. 311-320.

Ern. Chr. SCHROEDTERI Dissertatio de Lingua prima, ad Genes. XI, 1, *Wittenb. 1706, 4.*

Excer-

Excerpta ex *Herm. von der* HARDT et *God. Guil.* LEIBNITII Epistolis amoebeis de Lingua primaeua.

v. in PELLERI Monument. ineditis *Ienae, 1718, 4.* p. 366, sqq.

ANONYMI *Dissertation, quelle Langue doit passer pour la plus ancienne du monde?*

v. *dans les Memoires de Trevoux, Novemb. 1705, p. 1949-1977.*

Augustin CALMET *Dissertation sur la premiere Langue et sur la confusion arrivée à Babel.*

v. *Son Commentaire litteral sur la Bible, Tom. I, Part. I, p. 15-22.* à Paris, *1724, fol.*

Giuseppe Maria TANZINI *Lezione Accademica sopra la Lingua primitiva e sopra la Confusion de' Linguaggi sotto Babele*, in Roma, *nella stamp. di Nicolo e Marco Pagliarini, 1742, 8.*

SECTIO III.

DE CONFVSIONE ET DIVERSITATE LINGVARVM.

Cph. CRINESII Discursus de Confusione Linguarum, tum Orientalium, tum Occidentalium, statuens, Hebraicam omnium esse primam et matricem, *Norib. typis Sim. Halbmaieri, 1629, 4.*

Athan. KIRCHERI Turris Babel, siue Archontologia, qua primo priscorum post diluuium hominum vita, mores, rerumque gestarum magnitudo, secundo Turris fabrica, ciuitatumque exstructio, confusio Linguarum, et inde gentium transmigrationis, cum principalium inde enatorum idiomatum historia, describuntur et explicantur, *Amst. ex offic. Ianssonio-Waesbergiana, 1679, fol. cum fig.*

Geo. Dav. ZIEGRA Dissertatio de Confusione Linguarum Babylonica, *Witteb. 1679, 4.*

Ioh. Augustini EGENOLFI Dissertatio philologica de initio discrepantiae linguarum, *Lipf. 1705, 4.*

ANONYMI *Anmerckung von dem Bau des Babylonischen Thurms, und Verwirrung der Sprachen.*

S. *in auserlesenen Anmerckungen über wichtige Materien und Schrifften, Part. IV, p. 330-343,* Halle, *1707, 8.*

Nic. KOEPPEN Dissertatio de Confusione Linguarum, e Genes. XI, *Gryphisw. 1707, 4.*
Biblioth. Bunav.

Campegii VITRINGA Dissertatio de Confusione Labii.

v. in *Eiusd.* Obseruation. Sacr. *Franequerae, 1712, 4.* Tomo I, p. 1-124.

Guil. WOTTONI Dissertatio de Confusione Linguarum Babylonica.

Accessit Orationi dominicae in diuersas Linguas versae a *Ioh.* CHAMBERLAYNIO, *Amst. 1715, 4.* p. 37-75.

Ioh. Mich. SEYDELII Programma de Linguarum diuisione Babylonicae Turris aedificatores dispellente, *Annaeb. 1720, 4.*

Ioh. MARCKII Exercitatio de Babelica labii confusione ad Genes. XI, 1-9.

v. in *Eiusd.* Dissertat. philologico-exeget. ad selectos textus Vet. Test. *Lugd. Bat. 1725, 4.* pag. 1-71.

Sal. DEYLINGII Obseruatio de ortu Babelis et confusione sermonis, Genes. XI, v. 1-9.

v. in *Eiusd.* Obseruation. Sacr. Part. III, p. 24-45. *Lipf. 1726, 4.*

Ioh. Vdalr. TRESENREVTERI Programma de Linguarum diuersitatis origine prima.

v. inter *Eiusd.* Opuscula, *Norimb. 1745, 4.* pag. 312-320.

Conr. GESNERI Mithridates, de differentiis Linguarum, tum veterum, tum, quae

hodie apud diuersas Nationes in toto orbe terrarum in vsu sunt, Obseruationes, *Tiguri, exc. Froschouerus, 1555, 8.*

—— Idem Liber, *Casp.* WASERVS recensuit et Commentario illustrauit, Editio altera, *Tiguri, typis Wolphianis, 1610, 8.*

SECTIO IV.
DE HARMONIA LINGVARVM.

Thom. HAYNE Linguarum Cognatio, seu de Linguis in genere, et de variarum Linguarum harmonia, Dissertatio.

v. in *Tho.* CRENII Analectis philolog. crit. historic. *Amst. 1699, 8.* p. 1-85.

Sixti Chr. LIPENII Epistola ad *Iac. de* MELLE de harmonia Linguarum diversarum et de ablatiuo casu Graecorum, scripta 1692.

v. in Bibliotheca Lubecensi, Vol. II, pag. 241-257.

Henr. MVHLII Dissertatio de Origine Linguarum variarum, stirpeque ac matre Graecae, Latinae, et Germanicae, Hebraea, *Kilonii, 1692, 8.*

Geo. Casp. KIRCHMAIERI Parallelismus et conuenientia XII Linguarum, ex matrice Scytho-Celtica, Europae a Iapheti posteris vindicatarum, *Witteb. 1697, 4.*

SECTIO V.
DE LINGVIS OBSERVATIONES VARIAE.

Matth. ADRIANI Oratio de Linguarum laude, *Wittenb. per Ioh. Grunenberg, 1520, 4.*

Ioh. Goropii BECANI Hermathena.

v. in *Eius* Opp. *Antv. 1580, fol.* p. 1-237.

Mich. EMMERLING Dissertatio philologica de Linguis, *Lips. 1622, 4.*

Franç. de la MOTHE LE VAYER *Traité des Langues.*

v. *dans* Ses *Oeuvres*, à Paris, *1656, fol. Tom. II, p. 330-533.*

Bernh. SCHMIDII Dissertatio de Linguis in genere, *Lips. 1654, 4.*

Andr. BEYERI Dissertatio de Linguis, *Freib. 1662, 4.*

Ioh. Cph. BECMANNI Dissertatio de Iure Idiomatis, *Frf. ad Viadr. 1688, 4.*

Ioh. Iac. BECHT Dissertatio de Iure Linguae, *Argent. 1691, 4.*

Godofr. Guil. LEIBNITII Epistola de variis Linguis.

Accessit CHAMBERLAYNII Orationi dominicae in varias Linguas versae, *Amst. 1715, 4.* p. 22-30.

—— Obseruationes variae de Linguis et origine vocabulorum.

v. in FELLERI Monumentis inedit. pag. 594, seq. *Ienae, 1718, 4.*

Mathurini Veyssiere la CROZE Epistola philologica de variis Linguis.

Accessit CHAMBERLAYNII Orationi dominicae in varias linguas versae, p. 125-142.

Thomae CRENII Praefatio de linguis Angelorum.

Praemissa est *Eiusd.* Analectis philologico-critico-historicis, *Amst. 1699, 8.*

Frid. STRVNZII Dissertatio de vera Linguarum quarundam eruditione, *Vitemb. 1707, 4.*

Geo. Chr. HALLBAVER Dissertatio de variis Linguarum perfectionibus, *Ienae, 1739, 4.*

Disser-

Dissertation de l' Abbé de PONS *sur les Langues en general et sur la Langue Françoise en particulier.*

v. *Le Nouveau Mercure, Mars, 1717, p. 7-47.*

Claude BVFFIER *Abhandlung, daß alle Sprachen und Mundarten, die in der Welt geredet werden, in sich selbst eine gleiche Schoenheit haben.*

S. *in Critischen Beytraegen der Deutschen Gesellschafft in Leipzig, XXXI Stück, pag. 420, seqq.*

Ioh. Henr. WINCKLERS *Gedancken von der Schoenheit der Sprachen überhaupt.*

S. *in den Schrifften der Deutschen Gesellschafft in Leipzig, Tom. I, p. 32-87.*

SECTIO VI.

DE COGNITIONE SCRIPTORVM PHILOLOGICORVM, GRAMMATICORVM, LEXICOGRAPHORVM, ALIORVMQVE, AD LINGVAS PERTINENTIVM.

Casp. GOTTSCHLINGS *Einleitung in die Wissenschafft guter und meistentheils neuer Bücher, von der Deutschen, Griechischen, Lateinischen und Franzoesischen Sprache*, etc. *Andere und verbesserte Edition*, Dresden und Leipzig, *bey Ioh. Chr. Mieth, 1713, 8.*

Augustini GRISCHOW Introductio in Philologiam generalem, vna cum selecta Bibliotheca Scriptorum Philologiae generalis et specialis. Accedit Protheoria *Ioh. Franc.* BVDDEI, *Ienae, ap. Ern. Claud. Bailliar, 1715, 8.*

Rafael BLVTEAV *Vocabulario de Vocabularios Portuguezes, Castelhanos, Italianos, Francezes e Latinos, com a Noticia dos tempos e lugares em que foraon impressos.*

v. in Supplemento ao Vocabulario Portuguez e Latino, *Lisboa, 1728, fol.* Part. II, p. 535-548.

Godofr. WAGENERI Dissertatio de Scriptoribus quibusdam philologico-philosophicis, *Vitemb. 1738, 4.*

* Conferendae hic etiam sunt Bibliothecae generales secundum ordinem Scientiarum dispositae, de quibus vide supra, Lib. I, Cap. III, Sect. II, §. II.

SECTIO VII.

DE LINGVIS ORIENTALIBVS IN GENERE, EARVMQVE VTILITATE.

Rod. Mart. MEELFVHRERI Dissertatio de fatis eruditionis Orientalis, *Vitemb. 1700, 4.*

Andr. SENNERTI Schediasma de Linguis Orientalibus. Attexitur Confessio fidei Christianae Claudii, Aethiopiae Imperatoris, *Wittemb. typis Chr. Schroedteri, 1681, 4.*

Steph. MORINI Oratio de Linguarum Orientalium, ad intelligendam S. Scripturam, vtilitate, *Lugd. Bat. typis Ioh. Lindani, 1686, 8.*

Et exst. in Orationibus selectis clarissimor. Viror. a *I. E.* KAPPIO editis, *Lips. 1722, 8.* p. 22, seq.

Ioh. Lud. FREY Dissertatio philologica de coniun-

coniungendo studio linguarum Orientis cum studio Graeco, hab. 1705.
v. in Tempe Heluetica, *Tiguri*, 1740, 8. Tom. V, Sect. II, p. 169-191.

Geo. Henr. WERNDLY Oratio de Linguarum Orientalium et Indicarum cognitione necessaria Theologo ad Indos profecturo.
v. in Tempe Heluetica, Tomo IV, Sect. IV, p. 617-662.

Hadr. RELANDI Dissertatio de Linguis Insularum quarundam orientalium.
v. in *Eiusdem* Dissertationibus miscellan. *Traj. ad Rhen.* 1706, 8. P. III, p. 55, sqq.

—— Dissertatio de Linguis Americanis.
v. *ibidem*, p. 141, seqq.

Ioh. Chr. CLODII Schediasma, quo institutum suum de edendis Ephemeridibus Orientalibus etc. exponit, simulque de contemtu Linguarum Orientalium et eius caussis disserit, *Misenae*, 4.

SECTIO VIII.
DE LINGVA HEBRAICA.

§. I.
DE LINGVAE HEBRAICAE ORIGINE, ANTIQVITATE ET FATIS, ITEM DE GRAMMATICIS ET LEXICIS.

Cph. CRINESII de Confusione Linguarum et Hebraica omnium prima Discursus.
v. supra, huius Capit. Sect. III.

—— Disputationis de Confusione Linguarum Pars prior, continens Linguae Hebraicae antiquitatem, characteres veros et partes constitutiuas, hab. 1610.
v. in *Tho.* CRENII Analectis philologico-historico-criticis, *Amst.* 1699, 8. p. 233-249.

Ant. HVLSII Oratio de Linguae Hebraeae origine, conseruatione, propagatione ac vtilitate, hab. 1649.
Adiecta est *Eiusd.* Nomenclatori Biblico Hebraeo-Latino, *Bredae*, 1650, 8.

Merici CASAVBONI de quatuor Linguis Commentationis Pars prior, quae de Lingua Hebraica et de Lingua Saxonica, *Londini, typis I. Flesher*, 1650, 8.

Briani WALTONI Dissertatio de Lingua Hebraica, eius antiquitate, conseruatione, mutatione, praestantia et vsu, item de antiquis eius characteribus et punctis vocalibus.
v. in Prolegomenis ad *Eiusd.* Biblia Polyglotta p. 14. et in *Eiusd.* Apparatu Biblico, *Tiguri*, 1673, *fol.* p. 228, seqq.

Theod. Christ. RAVMERI Theses de Linguae Ebraeae propagatione et periodis duabus prioribus, *Seruestae*, 1676, 4.

Aug. PFEIFFERI Synopsis nobiliorum atque selectiorum e Philologia Sacra Quaestionum, qua agitur de Linguae Sanctae, vt et caeterarum Orientalium, origine, natura, vsu et adminiculis, etc.
v. in *Eiusd.* Opp. Tomo II, p. 1043. *Vltraj.* 1704, 4.

Iulii BARTOLOCCII Dissertatio de antiquitate Linguae Hebraicae contra Syros et Chaldaeos.
v. in *Eiusdem* Bibliotheca Rabbinica, *Romae*, 1683, *fol.* Parte III, p. 13-28,

Claud. Arrhenii ORNHIELM Historiola Linguae Sanctae, Resp. et Auctore *Ioh.* PALMROOT, *Vps. exc. Henr. Curio*, 1685, 8.

Ioh. Phil. ODELEMII Dissertatio de Lingua Hebraea, *Lips.* 1700, 4.

Adami BERND Dissertatio historica de Statu Linguae Sanctae ab O. C. ad nostram vsque aetatem, *Lips. 1701*, 4.

Herm. von der HARDT Commentatio de fatis studii Hebraici.

Praemissa est *Eiusd.* Ephemeridibus philologicis, *Helmst. 1703*, 4. p. 1-32.

Ioh. Cph. WICHMANNSHAVSEN Lingua Ebraea de Cananaea triumphans, Dissertatio, *Wittenb. 1704*, 4.

Ioh. CLERICI Dissertatio de Lingua Hebraica.

Praemissa est *Eiusd.* Commentario in Pentateuchum, *Amst. 1710, fol. p. 1-14.*

Pauli BERGER Dissertatio de Litteraturae Hebraeae primaeua dignitate contra *Ioh.* CLERICVM, *Vitemb. 1700*, 4.

Henr. BENZELII Stricturae nonnullae ad *Ioh.* CLERICI Dissertationem de Lingua Hebraica, et quidem *Eius* antiquitate.

v. in *Henr.* BENZELII Syntagmate Dissertationum Academic. *Frf. et Lips. 1745*, 4. *p. 120 - 129.*

Etienne MORIN *Lettre à* Pierre Dan. HVET *de l'origine de la Langue Hebraique avec la Réponse de* Mr. HVET.

v. *dans les Dissertations sur diverses matieres de Religion et de Philologie, recueillies par* Mr. de TILLADET, *à la Haye, 1714, 12.* Tom. I, p. 195 - 258.

Herm. von der HARDT Programma de Sex Professoribus Linguarum orientalium simul in vna Academia [ex Sanctione Clementis V, Ao. 1311,] *Helmst. 1713*, 4.

* Spectat potissimum ad Studii Hebraici Historiam.

Laur. REINHARDI Dissertatio de fatis studii Hebraeo-Biblici inter Christianos, *Vitemb. 1721*, 4.

Ioh. Gothofr. LAKEMACHERI de Studio Rabbinico a recentiorum quorundam criminationibus vindicato, Oratio, hab. 1727, *Helmst. 1728*. 4.

Ioh. Iusti von EINEM de Lingua Hebraea omnium antiquissima, et fatis Litteraturae Rabbinicae et Orientalis.

Praemissa est *Eiusd.* Introductioni in Bibliothecam Hebr. *Magdeb. 1737*, 8.

Geo. Lud. KRVGERI Dissertatio de antiquitate Linguae Hebraeae, praecipue vero de huius Linguae vtilitate et necessitate in veteri et nouo testamento, *Guelpherb. 1739*, 8.

Car. Henr. ZEIBICHII de Lingua Iudaeorum Hebraica temporibus CHRISTI atque Apostolorum, Programma, *Vitemb. 1741*, 4.

Chr. Bened. MICHAELIS Dissertatio de primaeua Linguae Hebraeae antiquitate, *Halae Magdeb. 1747*, 4.

Ioh. Cph. WOLFII Historia Lexicorum Hebraicorum, quae tam a Iudaeis, quam a Christianis, ad nostra vsque tempora in lucem vel edita, vel promissa sunt, vel in Bibliothecis adhuc latentia deprehenduntur. Accedit Appendix de Lexicis Biblicis, quae nomina Hebraica aliarumue linguarum in veteri vel nouo Testamento obuia Latine exponunt, *Vitemb. ap. Chr. Theoph. Ludouicum, 1705*, 8.

ANONYMI Exercitatio critico-litteraria, in II Sectiones distincta, quarum prior DANZII Litteratorem Ebraeo-Chaldaeum etc. modeste examinat; posterior autem Grammaticas et Lexica Ebraea magna ex parte recenset, *Freist. 1708*, 4.

§. II.

DE LINGVAE HEBRAICAE VTILITATE, PERFECTIONE, DEFECTIBVS.

Guil. POSTELLI Oratio de Linguae Hebraicae et Arabicae excellentia, et penes Latinos necessario vsu.
v. in Bibliotheca Bremensi, Class. VII, Fascic. II, p. 193 - 233.

Franc. IVNII de Linguae Hebraeae antiquitate praestantiaque, Oratio, *Neapoli, per haered. Ioh. Meyeri, 1579, 4.*

Laur. FABRICII Oratio protreptica Witebergae ad Studiosos, vt darent sedulo operam Hebraeae Linguae, *Witeb. typis Wolfg. Meissneri, 1594, 4.*

Henr. SCHVALENBERG Orationes duae, vna de Linguae Hebraeae laudibus; altera de trium Linguarum, Hebraeae, Graecae, et Latinae, coniungendo studio, *Lips. per Mich. Lantzenberger, 1596, 4.*

Iac. CRVCII Oratio in laudem Linguae Hebraeae.
v. in *Eiusd.* Suada Delphica, *Amst. 1651, 12. p. 41.*

Sal. GLASSII Oratio de Linguae Hebraeae necessitate et vtilitate.
Inserta est *Eiusd.* Philologiae Sacrae, *Lips. 1725, 4. p. 507, seqq.*

Thomae ERPENII Orationes tres de Linguarum Ebraeae atque Arabicae dignitate, *Leidae, ex typogr. Auctoris, 1621, 12.*

Ioh. BANNERET Oratio de summis et praecipuis Linguae Sanctae ac Hebraicae laudibus, *Paris. ap. Franc. le Cointe, 1664, 4.*

Aug. PFEIFFERI Linguae Sanctae vsus catholicus, oratione demonstratus, *Lips. 1685, 4.*
Et exst. in *Eiusd.* Opp. *Vltraj. 1704, 4. Tom. II, p. 1167, seqq.*

Pauli BERGER Dissertatio de Litteraturae Hebraeae copia et vbertate, contra *Ioh.* CLERICVM, *Vitemb. 1700, 4.*

Geo. Nath. KISTMACHERI Dissertatio de Ebraicae prae caeteris Linguis omnibus praestantia, *Ienae, 1719, 4.*

Ant. Maria SALVINI *Discorso sopra la Lingua Ebrea.*
v. *Nelli Discorsi Academici di* SALVINI, *Venez. 1735, 4.* Tom. I, p. 172 - 179.

Phil. MELANCHTHONIS Orationes duae de Studio Linguae Ebraeae.
v. in *Eiusd.* Select. Declamation. T. IV, p. 424, seqq. et adiectae sunt *Sixtini* AMAMA Paraenesi de excitandis SS. Linguar. Studiis, *Lips. sine anno, 8. pag. 65, seqq.*

Henr. MOLLERI Adhortatio ad cognoscendam Linguam Hebraeam.
v. in MELANCHTHONIS select. Declamation. *Witeb. 1590, 8.* Tom. V, p. 253.

Matthiae FLACII Adhortatio ad Studium Linguae Hebraeae et Sacrarum Litterarum.
v. in *Eiusd.* Claue Scripturae sacrae, *Frf. 1719, fol. Part. II, p. 651, seqq.*

Nic. Alb. a KAMENECK Oratio de Hebraeae Linguae Studio, hab. 1611, recudi fecit et Praefationem praemisit *Godofr. Balth.* SCHARFFIVS, *Dresdae, sumt. G. C. Hilscheri, 1734, 8.*

Sixtini AMAMA Supplex Paraenesis ad Synodos, Episcopos et Superintendentes Ecclesiarum protestantium, excitandis SS. Linguarum Studiis etc. *Lips. ap. haered. B. Schedii, sine anno, 8.*

Ierem. FRIDERICI Dissertatio de caussis Linguae Ebraeae abs non paucis neglectae et mediis ad istas tollendas adhibendis.
Praemissa est *Sixtini* AMAMA Paraenesi modo laudatae.

Cph.

Cph. Chr. HAENDELII Dissertatio, Hebraeam Linguam Theologiae Studioso non vtilem modo, sed et necessariam, esse, *Wittemb. 1690*, 4.

Ioh. Dav. SCHIEFERDECKER Dissertatio de commercio linguae Sanctae cum aliis, *Lips. 1695*, 4.

Ioh. Henr. MICHAELIS Dissertatio philologica de peculiaribus Hebraeorum loquendi modis, *Halae Magdeb. 1702*, 4.

Alb. SCHVLTENS de defectibus hodiernis Linguae Hebraeae, eorundemque resarciendorum tutissima via ac ratione, originibus Hebraicis subseruiens Opus, *Franeqv. ex offic. Wibii Bleck*, *1731*, 4.

Ioh. Petri SCHWARTZII Dissertatio de Perfectione Linguae Ebraicae quoad Syllabas, *Gottingae*, *1738*, 4.

Henr. Iac. van BASHVYSEN Obseruatio de neglectu Studii Rabbinici, eiusque caussis et remedio.

v. in Miscellan. Lipsiens. T. XII, p. 1, seq.

SECTIO IX.
DE LINGVIS ORIENTALIBVS VARIIS.

§. I.
AEGYPTIACA, s. COPTICA.

Athan. KIRCHERI Prodromus Coptus, siue Aegyptiacae, quondam Pharaonicae, origo, aetas, vicissitudo, inclinatio; tum hieroglyphicae litteraturae instauratio, vti per varia variarum eruditionum interpretationumque difficillimarum Specimina, ita noua quoque et insolita methodo exhibentur, *Romae*, *typis S. Cong. de propag. fide*, *1636*, 4.

Dav. WILKINS Dissertatio de Lingua Coptica, cum *Hadr.* RELANDI Epistola.

Adiecta est Orationi dominicae in diuersis Linguis ed. a *Ioh.* CHAMBERLAYNIO, *Amst. 1715*, 4. p. 76, *seq.*

Ioh. HAGERI Commentatio de Lingua Aegyptiaca.

v. in Apparatu Litterar. Societ. Colligent. Collect. II, *Witteb. 1717*, 8. p. 370-375.

§. II.
AETHIOPICA.

Briani WALTONI Dissertatio de Lingua Aethiopica et Scripturae versione Aethiopica.

v. in *Eiusd.* Prolegomenis ad Biblia polyglotta, et in *Eiusd.* Apparatu Biblico, *Tiguri*, *1673*, *fol. p. 411*, *seqq.*

§. III.
ARABICA.

Thomae ERPENII Orationes tres de Linguarum Ebraeae et Arabicae dignitate.

v. supra, inter Scriptor. de Lingu. Ebr.

Viti WOLFRVM Dissertatio in laudem Linguae Arabicae, recitata 1623, *Lips. 1625*, 4.

Briani WALTONI Dissertatio de Lingua Arabica

Arabica et verſionibus S. Scripturae Arabicis.

v. in *Eiusd.* Prolegomenis ad Biblia Polyglotta, et in *Eiusd.* Apparatu Biblico, p. 401, ſeqq.

Edmund. CASTELLI Oratio de Lingua Arabica, *Lond.* 1667, 4.

v. in Clariſſ. Viror. Orationibus Select. a *Ioh. Erh.* KAPPIO editis, *Lipſ.* 1722, 8. p. 55 - 88.

Ioh. Dav. SCHIEFERDECKERI Diſſertatio de fructibus Linguae Arabicae, *Lipſ.* 1692, 4

Ioh. Henr. MICHAELIS Diſſertatio de Hiſtoria Linguae Arabicae, *Halae Magdeb.* 1706, 4.

Alb. SCHVLTENS Oratio altera de Linguae Arabicae antiquiſſima origine, cum Lingua Hebraea cognatione, nulliſque Seculis praeflorata puritate, hab. 1732, *Lugd. Bat. ap. Sam. Luchtmans*, 1732, 4. *maj.*

Ioh. HAGERI Diſſertatio de vſu Linguae Arabicae in lectione Rabbinorum, *Vitemb.* 1717, 4.

Ioh. Chr. CLODII Schediaſma gratulatorium ad *Bernh. Gualth.* MARPERGERVM, de vſu Linguae Arabicae etymologico in exegeſi Sacra, *Lipſ.* 1724, 4.

—— Diſſertatio de cauſſis contemtus Linguae Arabicae, *Lipſ.* 1724, 4.

§. IV.
ARMENICA.

Ioh. Ioach. SCHROEDERI Diſſertatio de Antiquitate, fatis, indole atque vſu Linguae Armenicae.

Praemiſſa eſt *Eiusdem* Theſauro Linguae Armenicae, *Amſt.* 1711, 4.

§. V.
BABYLONICA.

Valent. Ern. LOESCHERI Diſſertatio de Babylonica, Medica, Phrygica, aliisque ignotis Linguis Orientalibus, *Vitemb.* 1698, 4.

§. VI.
CHALDAICA.

Briani WALTONI Diſſertatio de Lingua Chaldaica et Targumim, ſiue Paraphraſibus in hac lingua ſcriptis.

v. in *Eiusdem* Prolegomenis ad Biblia Polyglotta, et in *Eiusd.* Apparatu Biblico, *Tiguri*, 1673, *fol.* p. 377, *ſeq.*

Geo. Chr. BVRCKLINI Diſſertatio de Chaldaicae Linguae eiusque accentuationis neceſſitate et vtilitate, ex Chaldaici textus Sacri Centuriae quadrante dictorum, *Gieſſae*, 1695, 4.

§. VII.

§. VII.
INDICA.

Hadr. RELANDI Dissertatio de veteri Lingua Indica.

v. in *Eiusd.* Dissertationibus Miscellan. *Traj. ad Rhen. 1706, 8. Part. I, p. 209, seq.*

§. VIII.
LYCAONICA.

Pauli Ern. IABLONSKI Disquisitio de Lingua Lycaonica, ad Actor. XIV, v. 11, *Traj. ad Rhen. 1724, 4.*

v. etiam in HASAEI et IKENII Thesauro nouo Theologico-philologico, Tom. II, p. 639.

Ioh. Frid. GVHLINGII Dissertatio de Lingua Pauli Lycaonica, a Pelasgis Graecis orta, ad Actor. XIV, v. 11, *Wittemb. 1726, 4.*

v. in Thesauro nouo Theologico-philolog. Tom. II, p. 657, seq.

§. IX.
PERSICA.

Guil. BVRTONI Λείψανα veteris Linguae Persicae, quae apud priscos Scriptores Graecos et Latinos reperiri potuerunt, *Londini, exc. Thom. Roycroft, 1657, 8.*

—— Eadem. Accedit *Marci Zuerii* BOXHORNII Epistola ad *Nic.* BLANCARDVM, de Persicis CVRTIO memoratis vocabulis, eorumque cum Germanicis cognatione, Praefatione, Notis et additamentis instructa a *Ioh. Henr. von* SEELEN, *Lubecae, ap. Petr. Boeckmannum, 1720, 8.*

Briani WALTONI Dissertatio de Lingua Persica et versionibus S. Scripturae Persicis.

v. in *Eiusd.* Prolegomenis ad Biblia Polyglotta, et in *Eiusd.* Apparatu Biblico, *Tiguri, 1673, fol. p. 418, seq.*

Hadr. RELANDI Dissertatio de Reliquiis veteris Linguae Persicae.

v. in *Eiusd.* Dissertation. Miscellan. *Traj. ad Rhen. 1707, 8.* Part. II, p. 95, seq.

—— Dissertatio de Persicis vocabulis Talmudis.

v. *ibidem*, p. 267, seqq.

§. X.
PHOENICIA ET PVNICA.

Thomae REINESII Ἰστορούμενα Linguae Punicae, *Altenb. 1636, 4.*

v. in Syntagmate Dissertationum rarior. ex Museo *Ioh. Geo.* GRAEVII, *Vltraj. 1702, 4.*

Sam. BOCHARTI Chanaan, seu de Coloniis et Sermone Phoenicum.

Constituit Partem II *Eiusd.* Geographiae Sacrae, *Lug. Bat. 1692, fol.*

Geo. Henr. SAPPVHNII Commentatio philologica, qua nobilis Linguae Carchedonicae Reliquiae a PLAVTO, Actu V, Scen. I et II, fabulae, quae inscribitur Poenulus, adseruata explicatur, et ad Dialectum Aramaeam refertur *Lips. 1713, 8.*

Ioh. Henr. MAII Specimen Linguae Punicae in hodierna Melitensium superstitis, *Marb. ap. Phil. Casim. Mullerum, 1718, 8.*

§. XI.
SAMARITANA.

Iulii BARTOLOCCII Dissertatio de Samaritanis, qui sint, de illorum lingua, charactere et Pentateuchi antiquitate.

v. in *Eiusdem* Bibliotheca Rabbinica, Part. IV, p. 171.

§. XII.
SILHENSIS.

Iezreel IONES Dissertatio de Lingua Shilhensi.

Adiecta est Orationi dominicae in diuersis linguis a *Ioh.* CHAMBERLAYNIO editae, *Amst. 1715, 4. p. 150 - 156.*

§. XIII.
SINENSIS.

Iohn WEBB's *Historical Essay etc. that the Language of China is the primitive Language*, Lond. *1669, 8.*

* vide supra, huius Cap. Sect. II.

Philippe MASSON *Dissertation critique, où l'on tâche de faire voir par quelques exemples, l'utilité, qu'on peut retirer de la Langue Chinoise, pour l'intelligence de divers passages difficiles de l'Ancien Testament.*

v. *dans l'Histoire Critique de la Republique des Lettres, Tom. II, p. 96 - 153.*

—— *Dissertation Critique sur la Langue Chinoise, où l'on fait voir les divers rapports de cette langue avec l'Hebraique.*

v. ibidem, Tom. III, p. 29-106.

Eclaircissemens au sujet de la Dissertation précedente.

v. ibidem, Tomo IV, p. 85 - 93.

BIGNON *Lettre sur la Dissertation précedente de* Mr. MASSON.

v. ibidem, Tomo IV, p. 140 - 147.

—— *The same Letter translated into English.*

v. *in the Memoirs of Litterature, Vol. IV*, Avril, *1714, p. 74.*

FOVRMONT *Dissertation sur la Litterature Chinoise.*

v. *dans les Memoires de Trevoux*, Sept. *1722, p. 1575 - 1580.*

Geo. Bernh. BVLFINGERI Dissertatio de Litteratura Sinensi.

Appendicis loco accessit *Eiusdem* Specimini doctrinae veter. Sinarum moralis et polit. *Frf. 1724, 8. p. 289.*

(*) Agit de lingua Sinica eiusque characteribus.

Theoph. Sigefr. BAYERI Praefatio historica de progressu Litteraturae Sinicae in Europa.

Praemissa est *Eiusd.* Museo Sinico, *Petropoli, 1730, 8.* Tomo I, p. 1 - 145.

—— Dissertatio de Lexico Sinico CVGVÉY.

v. in Commentariis Academiae Petropolit. Tom. VI, p. 339 - 364.

§. XIV.

§. XIV.

SYRIACA.

Briani WALTONI Dissertatio de Lingua Syriaca, et Scripturae versionibus Syriacis.

v. in *Eiusd.* Prolegomenis ad Biblia Polyglotta num. XIII, et in *Eiusd.* Apparatu Biblico, *Tiguri*, *1673*, *fol. p. 389*, *seqq.*

Ioh. Henr. LYSII Dissertatio de vsu Linguae Syriacae, *Regiom. 1726*, 4.

SECTIO X.

DE LINGVA GRAECA.

§. I.

HISTORIA LINGVAE GRAECAE ET DE LEXICIS GRAECIS.

Laur. RHODOMANNI Oratio de Lingua Graeca, vt ab initio propagata sit, et dehinc etiam propagari queat. Item Oratio de Vita philosophica, *Argent. typis Ant. Bertrami*, *1605*, 12.

—— Eadem Oratio.

Adiecta est *Petri* MOSELLANI Orationi de variar. Linguar. cognitione paranda, *Ienae*, *1634*, 12.

Guil. BVRTONI Graecae Linguae Historia, siue Oratio de eiusdem linguae origine, progressu atque incremento; de latissimo denique ipsius, omnibus prope Seculis, per vniuersum terrarum orbem vsu, *Londini*, *ap. Thom. Roycroft*, *1657*, 8.

—— Eadem Historia.

v. in noua Libror. rarior. Collectione Rengeriana, Fascic. IV, pag. 597, seq.

Melch. SCHMIDII Dissertatio de Linguae Graecae variis mutationibus, *Helmst. 1668*, 4.

Petri LAGERLOEF Historiola Linguae Graecae, Resp. et Auctore *Ioh.* PALMROOT, *Vps. exc. Henr. Curio*, *1685*, 8.

Sam. RODIGASTI Meletema Historico-Philologicum de fatis Graecae Linguae, *Ienae*, *ap. Ioh. Bielkium*, *1685*, 8.

Laur. Ingew. ELINGII Historia Graecae Linguae, cum Praefatione *Adami* RECHENBERGII, *Lips. ap. Ioh. Frid. Gleditsch*, *1691*, 8.

Ioh. Matthiae FLORINI Exercitationum historico-philologicarum Fasciculus de origine et propagatione Linguae Graecae, et Vitis quatuor Euangelistarum, *Frf. ad Moenum*, *litteris Ioh. Phil. Andreae*, *1707*, 4.

Ioh. Mich. LANGII Meletema de Origine, progressu et variis fatis Linguae Graecae, tam veteris, quam hodiernae, siue vulgaris.

v. in *Eiusd.* Philologiae Barbaro-Graecae Part. I, *Norib. et Altd. 1708*, 4.

—— Exercitatio philologica de differentia Linguae Graecorum veteris et nouae, siue Barbaro-Graecae.

v. ibidem, Parte II, Num. IV.

Mich. GEHRKE Disputatio de fama Graecae Linguae per orbem manifestata, diuina, illustri et docta, *Regiom. 1716*, 4.

Laur. REINHARDI de Graecae Linguae fatis Commentatio. Accessit *Eiusdem* Epistola de ratione docendae discendaeque Linguae Latinae, *Witteb. 1722*, 4.

Casp. Frid. MVNTHE Historiae Linguae Graecae Particula I, *Hafniae*, *1748*, 4.

Car. DV FRESNE Praefatio de caussis corruptae Graecitatis.

Praemissa est *Eiusdem* Glossario mediae et infimae Graecitatis, *Lugd. 1688*, *fol.*

Herm. von der HARDT Epistola ad *Rud. Ant.* FABRICIVM, in qua contendit, linguam Graecam omnium Linguarum, [illegible] matrem esse.

Ioh. Petri MILLERI de caussis contemtae Philologiae Graecae, *Vlmae*, *1741*, 4.

v. *dans la Continuation des Memoires de Litterature*, *Tom. VI*, *pag. 227-236*.

Ioh. Iac. BREITINGERI Oratio de praecipuis caussis, propter quas Graecarum litterarum studium tantopere inter nos refrigescat.

v. in Museo Helvetico, Vol. I, Part. III, pag. 440, seqq. *Tiguri*, *1746*, *8.*

* * *

Ioh. Henr. BOECLERI Dissertatio de Lexicis veterum Graecorum, ex PHOTIO potissimum.

v. in BOECLERI Dissertation. Academ. Tom. I, p. 645. *Argent. 1701*, 4.

Olai BORRICHII Tractatio de Lexicis Graecis et Latinis.

Adiecta est *Eiusd.* Analectis ad Cogitationes de Lingua Lat. *Hafniae*, *1682*, 4.

Phil. Iac. MAVSSACI Dissertatio critica de HARPOCRATIONE, item de Lexicis, Glossis, Glossographis, et Lexicographis.

Subiecta est HARPOCRATIONIS Lexico, [illegible]

Ioh. Alb. FABRI, s. potius FABRICII, Exercitatio de Lexicis Graecis.

Adiecta est *Eiusd.* Decadi Decadum Plagiariorum et Pseudonymor. *Lips. 1689*, 4.

Ioh. Aug. ERNESTI de Glossariorum Graecorum vera indole et recto usu in interpretatione Disputatiuncula, *Lips. 1742*, 4.

v. in Tempe Helvetica, Tom. VI, Sect. IV, pag. 543, seq. et praemissa est HESYCHII Lexico, cura *Ioh.* ALBERTI *Lugd. Bat. 1746*, *fol.*

§. II.

DE LINGVAE GRAECAE VSV ET PRAESTANTIA.

Scip. CARTEROMACHI Oratio de laudibus Litterarum Graecarum, hab. Venetiis, 1504, *Bas. ap. Ioh. Frobenium*, *1517*, 4.

— Eadem Oratio, *ap. Iod. Badium*, *1534*, *8.*

— Eadem Oratio.

Praemissa est *Henr.* STEPHANI Thesauro Graecae Linguae, *Paris. 1572*, *fol.* et *Iac.* LECTII Corpori Poetar. Graecor. *Genevae*, *1606*, *fol.*

Viti THEODORI Oratio de studio linguarum [praesertim Graecae] hab. 1533.

v. inter *Phil.* MELANCHTHONIS Declamat. Tom. I, p. 552, *Argent. 1558*.

Viti (ORTELII) *Winschemii* Oratio de studiis Linguae Graecae.

v. inter *Phil.* MELANCHTHONIS Orationes Tom. IV, p. 404, *Servestae*, *1586*, *8.*

Esaiae PREISERI Oratio de studio Linguae Graecae.

v. in Paedagogii Gandershemensis Instauratione, *Henricopoli*, *1571*, *8.*

Conr. HERESBACHII de Laudibus Litterarum Graecarum Oratio, *Ioh.* STVRMII de Educatione Principum, et *Eiusdem* ac *Rogerii* ASCHAMI Epistolae duae

duae de nobilitate Anglicana, *Argent. exc. Wendel. Rihelius*, *1551*, *8*.

M. Ant. ANTIMACHI Oratio de Litterarum Graecarum laudibus. Item Excerpta ex *Conr.* HERESBACHII Oratione in commendationem Graecarum Litterarum.

Praemittuntur *Henr.* STEPHANI Thesauro Graecae Linguae, Tomo I, pag. 10. et *Iac.* LECTII Corpori Poetar. Graecor.

Suffridi PETRI Orationes V de multiplici vtilitate Linguae Graecae, *Bas. per Ioh. Oporinum*, *1566*, *8*.

Laur. SIFFANI Oratio in Commendationem Graecarum Litterarum, hab. 1570.

v. in *Valent.* ROTMARI Oration. Ingolstadiens. Tomo I, p. 404-418. *Ingolst. 1571*, *8*.

Mart. CRVSII Oratio de Graeca Lingua conseruanda.

v. in *Eiusd.* Germano-Graecia, pag. 2, seq. *Bas. 1585*, *fol.*

Dan. HEINSII Oratio de prolapsis Graecarum litterarum studiis, et ad eas exhortatio.

v. inter *Eiusd.* Oration. *Leidae, ap. Elzeuir. 1627*, *8*. *p. 240*.

Ioh. BROSTERHVSII Oratio de neglecto Graecae Linguae studio.

v. inter Orationes habitas in Collegii Auriaci Bredani Inauguratione, p. 160. *Bredae*, *1647*, *4*.

Chr. WOLDENBERGII Oratio de vsu Graecae Linguae in omnibus Scientiis, *Rost. 1657*, *4*.

Iac. CRVCII Oratio in laudem Linguae Graecae.

v. in *Eiusd.* Suada Delphica, p. 49. *Amst. 1657*, *12*.

Petri FRANCII Oratio de vsu et praestantia Linguae Graecae, *Amst. ap. Ioh. Rieuwerts*, *1686*, *4*.

Iac. PERIZONII Oratio de vsu atque vtilitate Graecae, Romanaeque, Linguae, Eloquentiae, Historiae et Antiquitatis, in grauioribus disciplinis, *Lugd. Bat. ap. Abrah. Elzevier*, *1693*, *4*.

Et exst. in Orationibus Select. Clariss. Viror. a *Ioh. Erh.* KAPPIO edit. *Lips. 1722*, *8*. p. 135. et in PERIZONII Opusculis, *Lugd. Bat. 1740*, *8*. *p. 51*, *seqq.*

Sam. BATTIERII Oratio de studii Graecae linguae vtilitate et commodis.

v. in Museo Heluet. Partic. XII, pag. 523-546.

Maur. Euchar. STVRMII Oratio de Linguae Graecae in studio medico vtilitate, Graece, cum versione Latina adiecta, *Altd. 1695*, *4*.

Ioh. PRETTENII Dissertatiuncula de Graecae linguae necessitate in vero Iurisprudente, *Cizae*, *1662*, *4*.

Frid. Nic. VLRICH Programma, an Graecae Linguae Notitia Legum cultori sit necessaria, script. 1744.

v. in BIDERMANNI Actis Scholast. Vol. I, Fasc. I, p. 135-143.

Ioh. Wolfg. TRIER Dissertatio de vsu Linguae Graecae, *Lips. 1706*, *4*.

Mich. ROSSAL Oratio de Praestantia Linguae Graecae ad artium liberalium cognitionem adipiscendam.

v. in *Eiusdem* Dissertatione de EPICTETO, *Groningae*, *1708*, *12*. et inter Orationes Select. clarissim. Viror. a Cl. KAPPIO edit. *Lips. 1722*, *8*. *p. 178*, *seq.*

Ioh. OLDERMANNI Oratio de Graecarum litterarum dignitate et praestantia, *Helmst. 1717*, *4*.

Tiberii HEMSTERHVIS Oratio de Graecae Linguae praestantia, ex ingenio Graecorum et moribus probata, *Franequerae*, *ap. Henr. Halma*, *1721*, *fol.*

Alex. POLITI Oratio de Litterarum Graecarum necessitate, *Florentiae*, *ap. Bernhard. Paperinium*, *1734*, *4*.

Et praemissa est Tomo III EVSTATHII in HOMERVM, *Florent. 1735*, *fol.*

—— Eadem Oratio. *Gottlob Aug.* IENICHEN recensuit et Singularia quaedam de *Alex.* POLITO adiecit, *Lips. 1737*, *4*.

Ang. Mariae RICCII Oratio de Graecarum Litterarum vtilitate.

Acceffit *Eiusdem* Differtationibus *Homericis* Tomo I, p. 245, feqq. *Florent.* 1740, 4.

—— Cohortatio ad Graecae linguae ftudium.

v. ibidem, Tomo II, p. 1, feqq.

Ant. Maria SALVINI *Apologia della Lingua Greca.*

v. *nelli Difcorfi Accademici di* A. M. SALVINI, *Venez.* 1735, 4. Tom. I, p. 168-172. e nelle Profe Tofcane del medefimo, p. 423. Venez. 1734, 4.

Ant. BIRRII Oratio de cauffis neglecti a multis Linguae Graecae ftudii, hab. 1745.

v. in Mufeo Heluetico, Part. V, p. 64-78.

Chr. FVNCCII Differtatio de Linguae Graecae natura, *Altenb.* 1665, 4.

Ioh. Chr. ALBRECHT Differtatio philologica de Graecae linguae conftitutione, *Lipf.* 1706, 4.

SECTIO XI.
DE LINGVA LATINA.

§. I.
HISTORIA LINGVAE LATINAE.

Oberti GIFANII Differtatio de V aetatibus Romanae Linguae.

v. poft *Eiusd.* Obferuatt. in Linguam Lat. pag. 169. in KETTELII Scriptor. de Latinit. comparanda, *Amft.* 1713, 4.

—— Differtatio de periodis Linguae Latinae.

v. ibid. pag. 172, feq.

—— Dialogus de Latinae Linguae reparatione.

v. ibid. pag. 151, feq.

Herm. VASTELABI Oratio de aetatibus Linguae Latinae, et CICERONE, hab. 1616, *Hagae Schaumb.* 1616, 4.

Ioh. CLAVDERI Oratio de inculta et horrida fuperioris, excultaque et florida noftrae, aetatis Latinitate, recitata 1617, *Altenb.* 1618, 4.

Ioh. NIESS de ortu et occafu Latinae Linguae, cum eiusdem inftaurandae modo Libri duo, *Dilingae, ap. Iac. Sermodi,* 1627, 12.

Melch. INCHOFERI Hiftoriae Sacrae Latinitatis Libri VI, *Pragae, fumt. Ioh. Frid. Veftneri,* 1732, 8.

Aug. BVCHNERI Oratio de Litterarum Periodis.

v. in *Eiusd.* Orationibus, *Frf. et Lipf.* 1727, 8. *pag.* 756-777.

* Agit, vt ipfe Auctor p. 757. fatetur, tantum de Linguae Latinae periodis, eiusque perfectiffimo Seculo.

Ioh. Iac. IENSENII Differtatio de Latinae Linguae aetatibus, *Ienae,* 1668, 4.

Olai BORRICHII Cogitationes de variis Latinae Linguae aetatibus, et fcripto *Gerb. Ioh.* VOSSII de vitiis Sermonis. Accedit *Eiusdem* Defenfio nomine VOSSII et STRADAE, aduerfus *Gafp.* SCIOPPIVM, *Hafn. litteris Geo. Gödiani,* 1675, 4.

—— Analecta ad Cogitationes de Lingua Latina. Accedit Appendix de Lexicis Graecis et Latinis, cum Indice addendorum ad fori Romani litteram C, *Hafniae, typis viduae Cornificii Luft,* 1682, 4.

Ioh. Dan. CRAMERI Oratio de fato Linguae Latinae, *Hanouiae* 1694, 4.

Cph. CELLARII Differtatio de fatis Latinae Linguae, *Halae,* 1701, 4.

v. in *Eiusdem* Differtation. Academ. *Lipf.* 1712, 8. *Part. II, p.* 455.

Iani

Iani Vinc. GRAVINAE de Lingua Latina Dialogus.

v. in *Eiusdem* Orationibus et Opusculis, *Traj. ad Rhen. 1713, 8. p. 314.* et in *Eiusd.* Opp. *Lipſ. 1717, 4. Tom. III, p. 667.*

Andr. GOEPELII Praefatio de Infantia, pueritia, iuuentute, aetate, senectute et aetate decrepita, nec non de virili aetate rediuiua, ſeu reſtituta, Linguae Latinae.

Praemiſſa eſt *Eiusdem* Cenſurae de Auctoribus Eloquentiae Rom. *Iſenaci, 1710, 8.*

Iac. FACCIOLATI Commentariolum de ortu, interitu et inſtauratione Linguae Latinae, ac de eius Scriptoribus ad Saeculum vſque XVII editum 1713 nunc vero diligentius lucubratum.

Acceſſit *Eiusdem* Orationi de Latina Lingua non ex Grammaticorum Libris comparanda a *Ioh. Geo.* WALCHIO editae, *Lipſ. 1715, 4.* et *Eiusdem* Orationibus iunctim editis, *Lipſ. 1725, 8. p. 223, ſeqq.*

Iac. Frid. REIMMANNI Diſquiſitio hiſtorico-critica de variis Latinae Linguae fatis et eius nouiſſimis inſtauratoribus.

Acceſſit *Eiusdem* Diatribae anticriticae aduerſus *Ian.* CAMPTONEM, *Hildeſ. 1726, 8. pag. 53.*

Ioh. Geo. WALCHII Hiſtoria critica Latinae Linguae, Editio noua, multis acceſſionibus auctior, *Lipſ. ap. Ioh. Frid. Gleditſchium, 1729, 8.*

Ioh. Nic. FVNCCII de origine Latinae Linguae Tractatus, *Gieſſae et Frf. ap. Vid. I. R. Vulpii, 1720, 4.*

—— de variis Latinae Linguae aetatibus atque fatis, ſingulis Tractatibus exhibendis, Programma.

Praemiſſa eſt *Eiusdem* Tractatui de Adoleſcentia Lat. Ling. *Marb. 1723, 4.*

—— De Origine et Pueritia Latinae Linguae Libri II, Editio ſecunda, auctior et emendatior. Accedit Spicilegium litterarium, *Marb. Cattor. ap. Phil. Caſim. Müllerum, 1735, 4.*

—— De Adoleſcentia Latinae Linguae Tractatus, quo iuuenilis et creſcens eius in variis Scientiis vigor et fata, inde a bello Punico ſecundo vſque ad CICERONIS aetatem, demonſtrantur, *Ibidem, 1723, 4.*

—— De Virili aetate Latinae Linguae Tractatus, quo maximus cum robore vigor et gloria Sermonis Romani a temporibus *L. Corn.* SVLLAE et CICERONIS, ad Octauiani Caeſaris Auguſti obitum, demonſtratur, *Ibidem, 1727, 4.*

—— De imminenti Latinae Linguae Senectute Tractatus, quo decreſcens Romani Sermonis robur et fata, ab exceſſu Caeſaris Octauiani Auguſti ad principatum vſque Hadriani Imperatoris deſcribuntur, et notatu maxime digna hiſtoriae litterariae monumenta illuſtrantur, *Ibidem, 1736, 4.*

—— De vegeta Latinae Linguae Senectute Commentarius, quo decreſcens eius Linguae dignitas atque fata, ab exceſſu Traiani, vſque ad principatum Honorii Imperatoris, et Romani a Gothis, anno poſt CHRISTVM natum CCCCX expugnatum deſcribuntur, et notatu maxime digna hiſtoriae litterariae monumenta illuſtrantur, *Ibidem, 1744, 4.*

Ioh. Adam WEBER *Einleitung in die Hiſtorie der Lateiniſchen Sprache, in Chronologiſcher Ordnung*, Chemnitz, *bey I. C. und I. D. Stoeſſel, 1736, 8.*

Diſſertatio de praecipuis Lexicis Latinis, eorumque Auctoribus.

Praemiſſa eſt *Rob.* STEPHANI Theſauro Linguae Latinae, Editioni Londinenſi, et iſti, quam curauit *Ioh. Matth.* GESNERVS *Lipſ. 1749, fol.*

Sam. WALTHERI *Nachricht von denen Schul-Lexicis, ſo zu Erlernung der Lateiniſchen Sprache dienlich ſind, mit einigen Zuſaetzen* Ioh. Gottl. BIDERMANNS.

v. in BIDERMANNI Actis Scholaſt. Vol. IV, p. 515-535.

§. II.

§. II.

DE LATINAE LINGVAE ORIGINE, PROPAGATIONE, CORRVPTIONE, ET STATV HODIERNO, SCRIPTA VARIA.

Ioh. Ludov. PRASCHII Dissertatio de origine Germanica Latinae Linguae, *Ratisb.* *1686*, 4.

—— Dissertatio altera de origine Germanica Latinae Linguae, qua Dissertatio prior, vna cum Onomastico Germanico-Latino, aliquatenus suppletur et explicatur. Accedit Glossarium Bauaricum, *ibidem*, *1689*, 4.

POGGII, *Florentini*, Historia conuiualis, vtrum priscis Romanis Latina Lingua omnibus communis fuerit, an alia quaedam doctorum virorum, alia plebis et vulgi.

v. in *Eius* Operibus, *Bas. 1538*, *fol.* pag. 52, seq.

Nic. HENELII Obseruatio de Latinae Linguae apud Romanos obseruantia.

v. in *Eiusdem* Otio Wratislauiensi, *Ienae*, *1658*, *8*. pag. 20-26.

Ioh. DOPPERTI Obseruatio de solenni Linguae Romanae in curia quondam obseruatione, et promiscuo inter plebem, distincto a Quiritium nitore, exercitio.

v. in Miscellan. Lipsiens. Tom. III, pag. 206-217.

Cph. Aug. HEVMANNI Programma de Orationis Latinae idiotismis, siue de Latinitate plebeia aeui Ciceroniani.

v. in *Eius* Poeciles Tomo III, p. 307-324.

Ioh. Gerh. PAGENDARM Dissertatio de Lingua Romanorum rustica, *Ienae*, *1735*, 4.

Henr. VAGEDES Dissertatio de propagatione Linguae Romanae, profanae sacraeque dominationis arcano.

v. in *Eius* Opp. Academic. *Frf. et Lips.* *1703*, 4. p. 22-40.

Geo. Wilh. OVERCAMPF Commentatio de ratione status curiae Romanae circa vsum Latinae Linguae, in Sacris cultuque publico, *Ienae*, *ex offic. Ritteriana*, *1732*, *8*.

Angeli de NVCE Digressio historica de Latinae Linguae casu et interitu, ac Italicae ortu.

v. in *Eiusd.* Notis ad LEONIS *Ostiens.* et PETRI *Diaconi* Chronica Monaster. Casinens. *Lutet. Paris. 1668*, *fol.* p. 166-169.

Car. du FRESNE Praefatio de caussis corruptae Latinitatis.

Praemissa est *Eius* Glossario mediae et infimae Latinit.

Ioh. Frid. KREBSII Dissertatio de Latinae Linguae ante ac post tempora Caroli M. admodum corruptae aliquot exemplis et caussis, (*Heilsbr.*) *1682*, 4.

Ioh. Geo. WALCHII Diatribe critica de Latinitate poëtica.

Praemissa est OVIDII Opp. *Lips. 1715*, 12. pag. 1-47.

Iac. BVRCKHARD de Linguae Latinae in Germania, per XVII Saecula amplius, fatis Commentarii.

v. supra, Lib. II, Cap. III, Sect. I.

—— de Linguae Latinae, olim excultae, hodie neglectae, caussis Oratio, *Ienae*, *1714*, 4.

v. supra, Lib. II, Cap. III, Sect. I.

Laur. REINHARDI Oratio de incrementis Philologiae Latinae in Germania, Seculo XVIII.

v. supra, Lib. II, Cap. III, Sect. I.

Ioh. Laur. MOSHEMII de hodierna Romani Sermonis in Germania existimatione Praefatio.

v. supra, Lib. II, Cap. III, Sect. I.

§. III.

§. III.

DE VSV ET PRAESTANTIA LINGVAE LATINAE.

Ioh. SCHELII Oratio pro Latina Lingua, *Witteb. typis Iobi Wilh. Fincelii*, 1530, 4.

Franc. FLORIDI *Sabini* Apologia in Latinae Linguae calumniatores.
v. in *Eiusd.* Opp. *Baf.* 1540, *fol.* p. 1, sqq.

Vberti FOLIETAE de Linguae Latinae vsu et praestantia Libri III, *Romae*, *ap. Ios. de Angelis*, 1574, 4.

—— Iidem Libri III, *Ioh. Laur.* MOSHEIM edidit, Notas subiecit, Dissertationem de Linguae Latinae cultura et necessitate, cum Vita FOLIETAE, praemisit, *Hamb. ap. Theod. Chr. Felginer*, 1723, 8.

Oberti GIFANII Apologia in *M. Accii* PLAVTI *aliorumque* Poëtarum et Linguae Latinae obtrectatores.
v. post *Eiusd.* Obseruatt. in Ling. Lat. inter KETELII Scriptor. de Latinit. comparanda, *Amst.* 1713, 4. p. 180-204.

Car. SIGONII Oratio de Latinae Linguae vsu retinendo.
v. inter *Eiusd.* Oration. separatim editas, *Colon. Agr.* 1595, 8. et adiectas Orationibus MVRETI, *Col. Agr.* 1609, 8. p. 238.

Anastasii GERMONII Pomeridianae Sessiones, in quibus Linguae Latinae dignitas aduersus eos defenditur, qui cum ea Hetruscum Idioma non modo conferre, sed et anteponere, audent, *Aug. Taurinor. ap. Ioh. Varronem et Manfredum Morellum*, 1579, 4.

Frid. TAVBMANNI Dissertatio de Lingua Latina, cum Episodiis de veteramentario Poëtarum sutore et laruis laureatis, *Witeb. typis Cratonis*, 1602, 8.

Ioh. LVCAE Oratio de Monumentis publicis Latine inscribendis, hab. *Paris.* 1676.
Accessit *Ant.* BLACKWALLII Commentationi de Praestant. Classicor. Auctor. Latine versae a *G. H.* AYRERO, *Lips.* 1735, 8. p. 405, seqq. *Mich. de* MAROLLES monita contra hanc Oration. vide infra, §. 8.

Chr. MASECOVII Dissertatio de Linguae Latinae praerogatiua, *Regiom.* 1702, 4.

Ioh. Gotthelff ROSA Dissertatio de graui Latinitatis et Philosophiae in sui contemtores vindicta, *Ienae*, 1712, 4.

Lüderi MENCKENII Programma de necessario Latinae Linguae cultu et certis disputandi Principiis in Iure prudenter constituendis.
Adiectum est *Eiusd.* Gymnasio Polemico Iuris, *Lips.* 1708, 4. p. 412.

Iusti Cph. BOEHMERI Oratio de Latinarum litterarum atque eloquentiae studiis negligenter hodie cultis et diligentius colendis.
v. inter *Eius* Orationes tres, *Helmst.* 1715, 4.

Paulini a SANCTO IOSEPHO Oratio de forensi Latinitate expurganda, hab. 1716.
v. inter *Eius* Oratt. *Lips.* 1728, 8. p. 115.

Ludov. Ern. de BORNSTED Oratio de cultu Latinae Linguae, hab. 1719.
v. in Latio Litterato, Semestri III, p. 26. *Halae*, 1737, 8.

Ioh. Laur. MOSHEIM Dissertatio de Linguae Latinae cultura et necessitate.
Praemissa est *Eiusd.* Editioni *Vberti* FOLIETAE de vsu et praestant. Linguae Lat. *Hamb.* 1723, 8.

Ioh. Frid. NOLTENII Oratio de hodierno Linguae Latinae cultu negligentiori.
Praemissa est *Eius* Lexico Antibarbaro, *Helmst.* 1730, 8.

Hieron. LAGOMARSINI Oratio pro Lingua Latina, hab. *Florent.* 1736.
v. *nelli Opuscoli scientifici e filologici, Tom. XVI, p.* 1-48.

Ant. Maria SALVINI *Discorso sopra la Lingua Latina.*
v. *in* Eiusd. *Discorsi Academici*, Venet. 1735, 4. *Tom. I, pag.* 191-195.

SECTIO XII.

DE LINGVIS VETERIS EVROPAE, CELTICA, GOTHICA, ET RELIQVIS SEPTENTRIONALIBVS.

Geo. HICKESII de antiquae Litteraturae Septentrionalis vtilitate, siue de Linguarum veterum Septentrionalium vsu, Dissertatio epistolaris.
v. in *Eius* Thesauro Linguar. vett. Septentrion. Tom. II, *Oxon.* 1703, *fol.*

Ioh. Geo. ECCARDI Historia studii etymologici Linguae Germanicae hactenus impensi, vbi Scriptores plerique recensentur et diiudicantur, qui in origines et antiquitates linguae Teutonicae, Saxonicae, Belgicae, Danicae, Suecicae, Norwegicae et Islandicae, veteris item Celticae, Gothicae, Francicae atque Anglo-Saxonicae inquisiuerunt, aut libros studium nostrae Linguae criticum promouentes alios ediderunt. Accedunt et quaedam de Lingua Venedorum in Germania habitantium, tandemque proprium de Lexico Linguae Germanicae etymologico componendo consilium aperitur, *Hanouerae, ap. Nic. Foersterum*, 1711, 8.

Godofr. Guil. LEIBNITII Collectanea Etymologica, illustrationi Linguarum, veteris Celticae, Germanicae, Gallicae, *aliarumque*, inseruientia, cum Praefatione *Ioh. Geo.* ECCARDI, *Hanouerae, sumt. Nic. Foersteri*, 1717, 8.

Valent. Ern. LOESCHERI Literator Celta, seu de excolenda Literatura Europaea Occidentali et Septentrionali consilium et conatus. Curante *Ioh. Augustino* EGENOLF, *Lips. sumt. Ioh. Chr. Martini*, 1726, 8.

Paul PEZRON *Antiquité de la Nation et de la Langue des Celtes*, à Paris, 1703, 8.

Dissertation sur la Langue Celtique.
v. *dans les Dissertations historiques sur divers sujets d'Antiquité*, à Paris, 1706, 8.

DESLANDES *Lettre sur la Langue Celtique.*
v. *dans le Mercure de France, Iuin*, 1727, *p.* 1107-1112.

Lamb. ten KATE *Redewisselingen wegens de Volk- en Tael- Verspreiding over Europa.*
Praemittuntur *Eiusdem* Libro inscripto: *Aenleiding tot de Kennisse der Nederduitsche Sprake*, Amst. 1723, 4. Part. I, pag. 20-108.

Geo. STIERNHIELMII de Linguarum, et speciatim Gothicae, origine, Praefatio.
Praemissa est VLFILAE Euangeliis, *Stockh.* 1671, 4.

Geo. Casp. KIRCHMAIERI Dissertatio de lingua vetustissima Europae, Scytho-Celtica et Gothica, *Wittenb.* 1686, 4.

—— Parallelismus XII Linguarum ex matrice Scytho-Celtica etc.
v. supra, huius Cap. §. I, inter Scriptor. de Harmonia Linguar.

Geo. Frid. HEVPELII Dissertatio historico-philologica de VLPHILA, seu versione IV Euangelistarum Gothica, *Wittenb.* 1693, 4.

Ioh. Geo. WACHTERI de Lingua Codicis Argentei Commentatio.
v. in Miscellaneis Berolinens. Cont. I, Part. I, n. 3, p. 40-47.

Chr.

Chr. SCHOETTGENII Dissertatio historico-critica de antiquissimis Linguae Germanicae monumentis Gothico-Theotiscis, *Starg.* 1723, 4.

Cph. HARTKNOCH Dissertatio de lingua veterum Prussorum, modoque scribendi. Accessit *Frid.* ZAMELII de Galindis ac Sudinis carmen, in quo multa de veteri lingua Prussica occurrunt.

v. inter *Eiusdem* Dissertationes historicas adiectas *Petri de* DVSBVRG Chronico Prussiae, *Frf. et Lips.* 1679, 4.

Matth. PRAETORII *Historische Nachricht von der alten Preussischen Sprache.*

v. in Actis Borussicis, Vol. II, pag. 55, 534, 780, 883.

ANONYMI Oratio de habitu, victu, lingua, cultu et indole, veterum Borussorum.

v. in Actis Boruss. Vol. II, p. 797, seqq.

Ioh. Eliae HEDERI de Lingua Herulica, seu Lituanica et Samogitica, tum Prussica, deinde Lettica etc. Schediasma.

v. in Miscellaneis Berolinens. Contin. II, pag. 311.

Ioh. Arn. PAVLI *Kurtzer Entwurff einer weitlaeufftigen Ausführung einiger Saetze von der alten Preussischen Sprache.*

v. in Actis Boruss. Vol. III, pag. 581, seq.

SECTIO XIII. DE LINGVA ITALICA.

§. I. DE ORIGINE ET FATIS LINGVAE ITALICAE.

Angeli de NVCE Diss. de Linguae Lat. interitu, et Italicae ortu.

v. supra, Sect. XI, §. II.

Cph. CELLARII Dissertatio de Origine Linguae Italicae, ex Barbarorum incursionibus natae, *Halae Magdeb.* 1694, 4.

Et exst. in *Eiusd.* Dissertatt. Academ. *Lips.* 1712, 8. Part. I, p. 90.

Ioh. Aug. EGENOLFI Dissertatio de tribus Latinae Linguae filiabus, seu de ortu fatisque Linguae Hispanicae, Gallicae, Italicae, *Lips.* 1704, 4.

Ludov. Ant. MVRATORII Dissertatio de origine Linguae Italicae.

v. in *Eius* Antiquitatt. Ital. medii aeui, Tom. II, p. 989, seqq.

— Dissertatio de Origine, siue Etymologia, vocum Italicarum, cum Catalogo plurium vocum Italicarum, quarum origo inuestigatur.

v. ibidem, pag. 1083, seq.

Giusto FONTANINI *della Eloquenza Italiana Ragionamento, steso in una Lettera al Marchese* Giangiuseppe ORSI, *aggiuntovi un Catalogo delle Opere più eccellenti, che intorno alle principali arti e facoltà sono state scritte in lingua Italiana, e unitavi in questa seconda impressione la Biblioteca Ecclesiastica del* P. MABILLON, *e gli Scrittori più insigni della Storia d'Italia*, Cesena, *per Giuseppe Gherardi*, 1724, 4.

— *Della Eloquenza Italiana Libri III novellamente ristampati. Nel I si spiega l'Origine e il processo dell' Italiana favella; nel II si tratta del suo ingrandimento per le opere scritte; nel III si dispone una Biblioteca ordinata d' Autori singolari nelle materie più classiche, illustrata di molte Osservationi*, in Venezia, *appr. Christof. Zane*, 1737, 4. *maj.*

Esami di varii Autori sopra il Libro, intitolato l'Eloquenza Italiana di Giusto FONTANINI, *Roveredo*, 1739, 4. *maj.*

Continentur in hac Collectione sequentia:

1) Giov. Andr. BAROTTI *difesa degli Scrittori Ferraresi.* 2) Scipione MAFFEI *Esame del libro dell' Eloquenza Italiana, tratto del Tomo II delle* Sue *Osservazioni Letterarie.* 3) *Lettera Critica sopra alcuni Sentimenti espressi nell' Eloquenza Italiana di* FONTANINI, *intorno a certi Scrittori Camaldolesi, dal Abate N. N.*

Girolamo TARTAROTTI *Lettera intorno all' Eloquenza Italiana di* FONTANINI.

v. nella Raccolta d' Opuscoli scientifici e filologici, Tom. XXIII, p. 227-291.

Scipione MAFFEI *Traduttori Italiani, o sia Notizia de' volgarizzamenti d' antichi Scrittori Latini e Greci, che sono in luce. Aggiunto il volgarizzamento d' alcune insigni Iscrizioni Greche, e la Notizia del nuovo Museo d' Iscrizioni in Verona, col paragone fra le Iscrizioni e le Medaglie,* in Venezia, *per Sebast. Coleti, 1720, 8.*

Biblioteca degli Autori Greci, e Latini volgarizati.

v. nella Raccolta d' Opuscoli scientifici e filologici, Tom. XXXII, pag. 332. Tom. XXXIII, p. 435. Tom. XXXIV, p. 259. T. XXXV, p. 371. T. XXXVI, p. 135.

§. II.

DE PRAESTANTIA ET LAVDIBVS LINGVAE ITALICAE.

Alb. LOLLIO *Oratione in lode della Lingua Toscana.*

v. nelle diverse Orationi scritte da molti huomini illustri raccolte per Fr. SANSOVINO, *Venet. 1569, 4. Part. I, fol. 139.*

Bened. BVOMATTEI *Orazione delle lodi della Lingua Toscana.*

v. colli Libri II della Lingua Toscana di Bened. BVOMATTEI, *Verona, 1729, 4. pag. 238.*

Ant. Maria SALVINI *Lezioni sopra la Lingua Toscana.*

v. nelle Prose Toscane di A. M. SALVINI, *Venez. 1734, 4. p. 240, 320, 391, 404, 453.*

Alessandro PEGOLOTTI *Lettera, che ogni Italiano debba scrivere in lingua purgata Italiana o Toscana.*

v. nelli Supplementi al Giornale de' Letterati d' Italia, Tom. I, p. 252.

SECTIO XIV.

DE LINGVA HISPANICA ET LVSITANICA.

Bernardo ALDRETE *del Origen y Principio de la Lengua Castellana ò Romance, que oi se usa en Espanna,* Roma, *por Carlo Vullietto, 1606, 4.*

Ioh. Aug. EGENOLFI Diss. de tribus Latinae Linguae filiabus.

v. in Sectione praecedente, §. I.

Manoel Severin de FARIA *Discurso da Lingoa Portuguesa.*

v. in *Eius* Libro inscripto: *Discursos varios politicos,* Evora, *1624, 4. p. 62, seq.*

Rafael BLVTEAV *Vocabulario de Vocabularios Portuguezes.*

v. supra, huius Cap. Sect. VI.

SECTIO

SECTIO XV.
DE LINGVA GALLICA.
§. I.
DE ORIGINE ET FATIS LINGVAE GALLICAE, ET DE LIBRIS GALLICE AVT SCRIPTIS, AVT REDDITIS.

Ioh. Goropii BECANI Gallica.
v. in *Eius* Opp. *Antv.* 1580, *fol.*
(*) Hic Auctor vnice fere de antiqua Lingua Gallica agit, caeterasque Galliae antiquitates parum attingit, id quod iam obseruatum *Le* LONGIO in Biblioth. Gall. pag. 28.

Claude FAVCHET *Recueil de l'Origine de la Langue et Poësie Françoise, Ryme et Romans avec les noms, et Sommaire de CXXVII Poëtes François vivans avant l'an. MCCC.*
v. *dans les Oeuvres de* FAVCHET, *à Paris,* 1610, 4. *p.* 533, *et suiv.*

Etienne PASQVIER *de l'origine, des Idiomes et de la diversité de l'ancienne Langue Françoise de celle d'aujourd'huy etc.*
v. *dans les Recherches de* PASQVIER *tout le Livre VII,* à Paris, 1607, 4. 1665, *fol. et dans* Ses *Oeuvres,* à Amst. 1723, *fol.*

Guil. Rabotti SALENII Oratio de gente et Lingua Francica, *Witeb.* 1572, 8.

Ioh. Isacii PONTANI Epistolae III, de veteri Gallorum lingua, scriptae 1607.
v. in *Eiusd.* Epistolis, in MATTHAEI Analectis veteris aeui, Tomo V, pag. 998, seqq. *Hagae Comit.* 1738, 4.

Ios. Iusti SCALIGERI Diatriba de hodiernis Francorum Linguis.
v. in *Eius* Opusculis, *Paris.* 1610, 4. p. 123.

Marci Zuerii BOXHORNII Originum Gallicarum Liber, in quo veteris et nobilissimae Gallorum gentis origines, antiquitates, mores, linguae, et alia, eruuntur et illustrantur, cui accedit antiquae linguae Britannicae Lexicon Britannico-Latinum, *Amst. ap. Ioh. Ianssonium,* 1654, 4.
* Totus fere Liber in eruenda et illustranda veteri Gallorum lingua versatur.

Iames HOWEL's *Lettre touching the original, the growth, the change and present consistence of the french Language.*
v. *in* I. HOWEL's *familiar Letters, Vol. IV, Lett. XIX, p.* 457 - 465, London, 1688, 8.

Pierre BOREL *Préface, où il est traité des progrés et des changemens des Langues, et particulierement de la Françoise.*
v. *à la tête de* Son *Tresor de Recherches et Antiquitez Gauloises et Françoises,* à Paris, 1655, 4.

Ioh. Henr. OTTII Francogallia, *Bas.* 1670, 12.

Godofr. Guil. LEIBNITII Annotationes ad *I. H.* OTTII Franco-Galliam.
v. in LEIBNITII Collectaneis Etymologicis, *Hanoverae,* 1717, 8. pag. 1 - 32.

Dissertation de l'origine de la Langue Françoise, où on recherche, en quel tems elle a commencée à devenir vulgaire, avec des Remarques sur les Origines de la langue Françoise de Mr. MENAGE.
v. *dans les Singularitez historiques et litteraires (de* I. LIRON,) *à Paris,* 1738, 12. *Tom. I, p.* 103 - 138.

Histoire des Revolutions de la Langue Françoise, depuis Charlemagne jusqu' à Saint Louis.
v. *au-devant des Poësies du Roy de Navarre,* à Paris, 1742, 12. *Tom. I, p.* 73 - 182.

Dissertation historique et critique, sur les Questions, si le Latin a été une Langue vulgaire parmi les Gaulois, et si la Langue Françoise a été emploiée avant le milieu du XII Siecle à écrire pour la posterité.

Cette Dissertation sert d'Avertissement ou de Préface au Tome VII de l'Hist. Litter. de la France, pag. I - LXXXII. à Paris, *1746, 4.*

* * *

Catalogue des Traités sur la Langue Françoise.

v. *dans la Bibliotheque Françoise de l'Abbé* GOVIET, *à Paris, 1741, 12. Tom. II, p. 403 - 490.*

(Charles de St. DENIS Sieur) DE S. EVREMOND *Reflexions sur les Traducteurs François.*

v. *dans les Oeuvres de* S. EVREMOND, *à Amst. 1726, 8. Tom. III, p. 237.*

Camille FALCONET *Memoire sur les premiers Traducteurs François, avec un Essai de Bibliotheque Françoise.*

v. *dans l'Hist. de l'Acad. des Inscript. et Belles Lett. Tom. IV, pag. 456 - 469.* edit. d'Amsterd.

Charles Etienne IORDAN *Memoire des Traducteurs François des anciens Auteurs.*

v. *dans la Bibliotheque Germanique, Tom. XLVI, p. 163 - 179. T. XLVII, p. 86 - 110.*

Catalogue des Traductions Françoises des anciens Poëtes Grecs et Latins, et des Poëtes Latins modernes.

v. *dans la Bibliotheque Françoise de l'Abbé* GOVIET, *Tom. IV, p. 439. Tom. V, p. 339. Tom. VIII, p. 395.*

§. II.

DE LAVDIBVS ET PRAESTANTIA LINGVAE GALLICAE.

Louis LE LABOVREVR *Avantages de la Langue Françoise sur la Langue Latine,* à Paris, *chez Guill. de Luyne, 1669, 8.*

Entretien sur la Langue Françoise [par Dominique BOVHOVRS.]

v. *dans les Entretiens d'Ariste et d'Eugene,* à Amst. *1671, 12. p. 42 - 170.*

Lettre sur cet Entretien, par Iean BARBIER d'AVCOVR.

v. *dans les Sentiments de Cleante sur les Entretiens d'Ariste, etc.* à Cologne, *1671, 12. p. 24 - 48.*

Paul TALLEMANT *Discours sur la necessité de faire en François les inscriptions des monumens publics [contre le discours Latin de* Iean LVCAS de monumentis publicis Latine inscribendis, vide supra, Sect. XI, §. III.]

v. *dans la Recueil des Harangues de l'Acad. Françoise,* à Paris, *1698, 4. pag. 295, et suiv.*

Mich. de MAROLLES *Considerations en faveur de la langue Françoise, au sujet du même Discours de* Iean LVCAS, *à Paris, 1677, 4.*

François CHARPENTIER *Defense de la Langue Françoise pour l'inscription de l'arc de triomphe,* à Paris, *1676, 12.*

—— *De l'Excellence de la langue Françoise,* à Paris, *1683, 12.*

MAVVILLON *Lettre sur la Langue Françoise.*

v. *dans* Ses *Lettres Françoises et Germaniques,* à Londres, *1740, 12. p. 206 - 222.*

SECTIO

SECTIO XVI.
DE LINGVA GERMANICA.

§. I.
DE LINGVAE GERMANICAE ORIGINE, ANTIQVITATE ET FATIS.

Geo. Phil. HARSDOERFFERI Specimen Philologiae Germanicae, continens Disquisitiones XII, de linguae nostrae vernaculae Historia, methodo et dignitate, *Norimb. impens. Wolfg. Endteri, 1646, 12.*

Iusti Geo. SCHOTTELII *Ausführliche Arbeit von der Teutschen Haupt-Sprache, worin enthalten dieser Haupt-Sprache Vhrankunfft, Vhraltertbum, Reinlichkeit, Eigenschafft, Vermögen, Vnvergleichlichkeit, Grundrichtigkeit, Sprach-Kunst und Verskunst etc. etc. abgetheilet in V Bücher*, Braunschweig, *durch Chr. Friedr. Zilligern, 1663,* 4.

Theod. KIRCHMAIERI Dissertatio de linguae Teutonicae aetatibus, *Wittenb. 1667,* 4.

Pauli HACHENBERGII Dissertatio de Lingua veterum Germanorum.
  v. in *Eiusdem* Germania media, *Halae, 1709, 4. p. 164.*

—— *Eben dieselbe Abhandlung, ins Teutsche übersetzt.*
  S. *in Beytraegen zur Critischen Historie der Deutschen Sprache, im VIten Stück, p. 332, seqq.*

Dan. Geo. MORHOFS *Vnterricht von der Teutschen Sprache und Poesie, deren Vrsprung, Fortgang und Lehr-Saetzen,* Kiel, *durch Ioach. Neumann, 1682, 8.*

—— *Vnterricht von der Teutschen Sprache und Poesie etc. sammt dessen Teutschen Gedichten, vermehrt und verbessert, und nach des Auctoris eignen Exemplar übersehen, zum andernmahle herausgegeben,* Lübeck u. Frf. *bey Ioh. Wiedemeyer, 1700, 8.*

Ioh. LAVTERBACH Dissertatio de Originibus Linguae Germanicae, *Ienae, 1689,* 4.

Chr. GRVBELII Disquisitio de Lingua Germanorum veteri et hodierna, *Mindae, 1690,* 4.

Chr. GRYPHII *der Teutschen Sprache unterschiedene Alter, und nach und nach zunehmendes Wachsthum, ehemahls in einem öffentlichen Dramate entworffen,* Bresslau, *bey Christ. Bauch, 1708, 8.*

Ioh. Aug. EGENOLFFS *Historie der Teutschen Sprache,* Leipzig, *bey Ioh. Friedr. Braun, 1716, 12.*

Polyc. LYSERI Diss. de cautionibus circa linguarum historiam scribendam observandis.
  v. in Miscellaneis Lipsiens. Tom. II, p. 541.

—— Mantissa ad dubia Dn. EGENOLFO circa historiam Linguae Germ. olim mota.
  v. ibidem, Tom. IX, p. 232.

Ioh. Geo. WACHTERI de Lingua primigenia Germanorum et primis Germaniae colonis Praefatio.
  Praemissa est *Eiusdem* Specimini Glossarii Germanici, *Lips. 1727, 8.* et *Eiusdem* Glossario Germ. *ibid. 1737, fol.*

Beytraege zur Critischen Historie der Deutschen Sprache, Poësie und Beredsamkeit, herausgegeben von einigen Mitgliedern der Deutschen Gesellschafft in Leipzig, I-XXXII Stück, Leipzig, *bey Bernh. Cph. Breitkopff, 1732-1744. Voll. VIII, 8.*

Der Deutschen Gesellschafft in Leipzig Nachrichten und Anmerckungen, welche die Sprache,

Sprache, Beredsamkeit und Dichtkunst der Deutschen betreffen, I - IV *Stück*, Leipzig, *bey B. C. Breitkopf*, 1740 - 1744, 8.

El. Casp. REICHARD *Versuch einer Historie der Deutschen Sprach-Kunst*, Hamb. *bey Ioh. Ad. Martini*, 1747, 8.

§. II.

VARIA AD GERMANICAE LINGVAE HISTORIAM PERTINENTIA.

Nic. Cph. LYNCKERI Dissertatio de Idiomate Imperiali, *Ienae*, 1699, 4.

Ioh. Iac. MOSERS *Abhandlung von dem Recht der Teutschen Sprache.*
S. *in dessen vermischten Schrifften*, Frf. und Leipz. 1733, 8. p. 398, *seq.*

Frid. Iac. BEYSCHLAGII Collectio Epistolarum de epocha Linguae Germanicae in Constitutionibus Imperii publicis, et vsu eiusdem Sermonis publico medii aeui etc. *Norib. ap. hered. Endteri*, 1737, *fol.*

I. D. GRVBER *Schreiben, den angeblich in Deutscher Sprache abgefassten Maynzischen Reichs-Abschied vom Jahr* 1235 *betreffend.*
S. *in Crit. Beytraegen zur Historie der Deutsch. Sprache, Part. XIX*, p. 367 - 376.

Abhandlung von Deutschen Vebersetzungen derer meisten alten Lateinischen Scribenten, nebst einem Verzeichniss solcher Vebersetzungen.
S. *in denen Beytraegen zur Critischen Historie der Deutschen Sprache im I Stück*, p. I. *III Stück*, p. 447. *XII Stück*, p. 563.

Nachricht von Deutschen Vebersetzungen alter Griechischer Scribenten.
S. ibidem, *im Xten Stück*. p. 195, *seqq.*
* De versionibus Sacri Codicis Germanicis Scriptores, alibi, suo loco, exhibebuntur.

Nachricht von dem Augspurgischen geschriebenen Deutschen Rechte, das unter dem Nahmen des Stadt-Buchs im Jahr 1276 *zusammen getragen, und von Rudolpho I. bekraefftigt worden ist.*
S. ibid. *im XVIten Stück*, p. 561.

Nachricht von der Beschaffenheit der Deutschen Sprache bey denen Rechts-Gelehrten vor dem XVI Jahrhundert.
S. ibid. *im XXI Stück*, p. 1, *seqq.*

Ioh. Leonh. FRISCH Programma de primis in Germania typis editis Lexicis Germanicis, *Berolini*, 1739, 4.

§. III.

DE PRAESTANTIA, VTILITATE ET DEFECTIBVS, LINGVAE GERMANICAE.

Ioh. Aug. EGENOLFI Trias Dissertationum, continens I. Responsionem modestam ad impudentem libellum *I. C.* WACKII. II. Breuem Linguae Germanicae Apologiam *Petri* BVRMANNI duro de ea iudicio oppositam. III. Consilium de constituenda Societate, quae barbariem in lingua vernacula nostra coercere studeat, *Lips.* 1717, 4.

Ioh. Sal. BRVNQVELLI Programma de vsu Linguae Germanicae veteris in studio iuris feudalis Longobardici, *Ienae*, 1737, 4.

ANONYMI *kurze Abhandlung von der Schönheit der Deutschen Sprache, in Absicht auf ihre Bedeutung.*
S. *im I Stück derer Critischen Beytraege*, p. 55 - 69.

Wolfg.

Wolfg. Balth. Adolph. a STEINWEHR Programma de fructibus ab homine Germano, eodemque litterato, ex erudita patrii Sermonis cognitione percipiendis, *Gottingae*, 1740, 4.

Ioh. Mart. PRECHTLEINS *Gedancken von der Nothwendigkeit der Deutschen Sprachlehre in Schulen.*
S. *im XXXI Stück derer Critischen Beytraege*, p. 525 - 535.

Gottfr. Wilh. LEIBNITZ *Vnvorgreifliche Gedancken betreffend die Ausübung und Verbesserung der Teutschen Sprache.*
v. in *Eiusdem* Collectaneis Etymologicis, *Hanov.* 1717, 8. Part. I, p. 255 - 314.

ANONYMI *Abhandlung von den Vortheilen, so die Deutsche Sprache haben würde, wenn man den Vnterscheid der Deutschen Wörter in Absehen auf ihre Bedeutung untersuchte.*
S. *im I Stück derer Critischen Beytraege*, p. 70 - 84.

Wohlgemeinte Vorschlaege zu einer allgemeinen und Regelmaessigen Einrichtung und Verbesserung der Teutschen Sprache, in dem Ober- und Nieder-Saechsischen Kreise, Halberstadt, 1732, 8.

Erörterung, wie die Reinigkeit der Deutschen Sprache, in Ansehung der Rechts-Gelahrheit, zu befördern.
S. *in der Deutschen Gesellschafft Nachrichten und Anmerckungen, I Stück*, p. 80 - 124.

Kurtzer Beweiss, dass man eher auf ein vollstaendiges Deutsches Wörterbuch, als auf eine vollkommne Deutsche Sprach-Kunst, dencken müsse.
S. *ibidem*, p. 11 - 27.

Abhandlung, dass es nützlich und möglich sey, die Nieder-Saechsische Sprache gar abzuschaffen.
S. *in der Deutschen Gesellschafft zu Leipzig Nachrichten und Anmerckungen, III Stück*, p. 383 - 399.

Anmerckung eines Vngenandten über die Vnvollkommenheit der Deutschen Sprache, nebst der Beantwortung.
S. *im XIX Stück derer Critischen Beytraege*, p. 428 - 451.

MAVVILLON *Lettre sur la Langue des Allemans.*
v. *dans* ses *Lettres Françoises et Germaniques*, à Londres, 1740, 12, p. 422 - 439.

— *Briefe von der Sprache und der Poesie der Deutschen, aus dem Französischen übersetzt, und mit Zeugnissen und Anmerckungen vermehret.*
S. *die Sammlung Critischer und Poetischer Schrifften*, Zürich, 1741, 8. *V Stück*, p. 1 - 79.

SECTIO XVII.

DE LINGVA BELGICA.

Abr. van der MILII Lingua Belgica, siue de Linguae illius communitate tum cum plerisque aliis, tum praesertim cum Latina, Graeca, Persica, deque communitatis illius caussis; tum de linguae illius origine et latissima per rationes quam plurimas diffusione; ut et de eius praestantia, *Lugd. Bat. pro bibliopolio Commeliniano*, 1612, 4.

Gemeenschap tussen de Gottische Spraeke en de Nederduytsche, vertoont I) by eenen Brief nopende deze Stoffe. II) by eene Lyste der Gottische woorden, gelykluydig met de onze, getrokken uyt het Gothicum Evangelium. III) by de Voorbeelden der Gottische Declination en Conjugation, nieulyks in haere Classes onderscheyden. Amst. *by Ian Rieuwertsz*, 1710, 4.

SECTIO XVIII.
DE LINGVA ANGLICA.

Ioh. DAVIES Praefatio de Linguae Britannicae origine.

Praemissa est *Eiusdem* Dictionario antiquae Linguae Britannicae, *Lond.* 1632, *fol.*

Merici CASAVBONI de Lingua Anglica vetere, siue Saxonica, eiusque cum Graeca cognatione, Commentatio.

v. in *Eiusd.* Commentat. de quatuor Linguis, *Lond.* 1650, 8,

Ioh. WALLISII Praefatio de antiqua Lingua Britannica, et hodiernae origine.

Praemissa est *Eiusd.* Grammaticae Linguae Anglic. in *Eiusd.* Opp. Tom. III, *Oxon.* 1699, *fol.*

SECTIO XIX.
DE LINGVA DANICA, NORVEGICA, ISLANDICA, GROENLANDICA.

Olai WORMII Danica Litteratura, *Hafn.* 1651, *fol.*

v. supra, Lib. II, Cap. XI, Sect. II, §. I.

Otton. SPERLINGII de Danicae Linguae et nominis antiqua gloria et praerogatiua inter Septentrionales, Commentariolus, *Hafn. Litteris Reg. et Univ. typogr.* 1694, 4.

Erici PONTOPPIDANI Dissertatio de Linguae Danicae fatis et conditione cum superiori, tum praesenti aeuo in Cimbria Australi, siue Ducatu Slesuicensi.

v. in Scriptis Societat. Hafniens. Parte I, p. 55, seqq.

Marci WOELDIKE Meletema de Linguae Groenlandicae origine, eiusque a caeteris Linguis differentia.

v. inter Scripta Societat. Hafniens. *Hafn.* 1746, 4. *Part. II, p.* 137.

SECTIO XX.
DE LINGVA SVECICA, FENNICA, LAPPONICA.

Olai RABENII Diatribe critica de terminationibus vocum Sueticae Linguae, et in specie de latinizantibus.

S. *in* Chr. NETTELBLADT *Schwedischer Bibliothec, Part. V, p.* 67 - 80.

Dan. IVSLENII Oratio de conuenientia Linguae Fennicae cum Hebraea et Graeca.

S. *in* Chr. NETTELBLADT *Schwedischer Bibliothec, Part. I, p.* 157 - 168.

Ioh. SCHEFFERI de Lingua et Sermone Lapponum.

v. in *Eiusd.* Lapponia, *Frf.* 1673, 4. Cap. XV, p. 177 - 189.

SECTIO XXI.
DE LINGVIS SLAVICIS.

Geo. Casp. KIRCHMAIERI Dissertatio de origine, iure ac vtilitate Linguae Slauonicae, *Wittenb.* 1697, 4.

Ioh. Leonh. FRISCH de Origine Characteris Sclauonici, vulgo dicti Cirulici, Programma, *Berolini*, 1727, 4.

— Cor-

—— Continuatio Historiae Linguae Sclavonicae, *Berolini*, 1727, 4.

—— Continuatio II Historiae Linguae Sclauonicae, continens Historiam Dialecti Venedicae Meridionalis, siue Vinidorum in Prouinciis Austriae vicinis, nimirum in Carinthia, Stiria, Carniola, Istria et Marchia Vinidorum, *Berolini*, 1729, 4.

—— Continuatio IV de Dialecto Bohemica, *ibidem*, 1734, 4.

* Continuatio III deest.

Matthiae BELII Programma de Historia Linguae Hungaricae.

S. *in Deutschen Actis Eruditor*. Voll. II. Part. XVII, p. 426 - 434.

—— De peregrinitate Linguae Hungaricae Meletema.

v. in Miscellaneis Berolinens. Continuat. III, p. 198 - 226.

Abr. FRENCELII Praefatio de Sorabis, et eorum Lingua.

Praemissa est *Eiusd*. Origin. Sorab. *Budiss.* 1693, 4.

* *Eiusd*. Auctoris Origines Linguae Sorabicae inter Libros philologicos quaerendae sunt.

CAPVT II.
DE LITTERIS ET ARTE SCRIBENDI ATQVE IMPRIMENDI.

SECTIO I.
DE ORIGINE LITTERARVM IN GENERE.

Mutio PANSA *Discorsi dell' Inventione delle Lettere, della Carta, e de i varii caratteri delle Lettere.*

v. *nelli Raggionamenti della Libraria Vaticana di* Mutio PANSA, Rom. 1590, 4. *Discorso I, II, III, p. 1-13.*

L'origine de l'ecriture et du papier, en deux Discours tirés du livre de la Bibliotheque du Vatican de Mutio PANSA.

v. *dans la Bibliotheque Raisonnée, Tom. XXXVIII, Part. I, p. 35 - 42.*

Thomae BANGII Coelum Orientis et prisci mundi, triade Exercitationum litterariarum repraesentatum, *Hauniae, typis Petri Morsingii*, 1657, 4.

—— Idem Liber, sub Titulo: Exercitationes philologico - philosophicae, quibus Materia de ortu et progressu litterarum ex intimis et genuinis suis principiis succincte pertractatur, *Cracouiae, impens. Ioh. Laurentii*, 1691, 4.

Briani WALTONI Diss. de Litteris, siue Characteribus, ipsarum vsu, origine, inventione prima et diuersitate in linguis praecipuis.

v. in *Eius* Prolegomenis ad Biblia Polyglotta, *Londini*, 1658, *fol.* et in *Eiusd.* Apparatu Biblico, *Tiguri*, 1673, *fol.*

Ioh. MEISNERI Programma de origine Litterarum, *Witteb.* 1670, 4.

Ioh. OWENI de origine Litterarum Dissertatio.

v. in *Eiusd.* Libro de ortu et progressu Theologiae, *Bremae*, 1684, 4. *p.* 251 - 294.

Guil. SALDENI Exercitatio de primo Scriptore.

v. in *Eiusdem* Otiis Theologicis, *Amst.* 1684, 4. *p.* 1 - 18.

Ioh. Petri ERICI Renatum e mysterio Principium philologicum, in quo vocum, signorum et punctorum, tum et litterarum maxime ac numerorum, origo, nec

non nouum variarum rerum Specimen etymologicum forma Dialogi propalatur, *Pataui*, *ex Typogr. Seminarii*, *1686*, *8*.

Olai BERELII Dissertatio de prima litterarum origine, Praeside *Andr.* NORCOPENSI habita, *Vps. 1687*, *8*.

Steph. MORINI Exercitatio de Litteris.
v. Exercitatio II. inter *Eius* Exercitationes de Lingua primaeua, *Vltraj. 1694*, *4*.

Iusti Godofr. RABENERI Programma de Inuentore Litterarum.
v. in *Eius* Amoenitat. historico-philologicis, *Lips. 1695*, *8*. *p. 184-192*.

Lev. Leop. PROCOPII Inuentor modi scribendi per litteras inquisitus, et non obstante tanta auctorum, qui de illo agunt, in sententiis diuersitate, inter viros sacros inuentus, *Primislauiae*, *sine anno*, *4*.

Gul. NICOLS de Litteris inuentis Libri VI, *Londini*, *ap. Henr. Clementem*, *1711*, *8*.

Phil. MASSONI *et Franc.* SEVINI Scripta de antiquitate Litterarum ad locum PLINII Hist. Nat. L. VII, C. LXVI.
v. supra, Part. I, Lib. III, Cap. II, Sect. II, inter Auctor. Latinos veteres.

Matth. Ioh. REVTZE Dissertatio de primis Litterarum natalibus, *Hafn. 1717*, *4*.

An Essay upon Literature: or an Enquiry into the Antiquity and original of Letters proving, that the two Tables, written by the Finger of God in Mount Sinai, was the first Writing in the World, and that all other Alphabets derive from the Hebrew etc. Lond. *print. for Tho. Bowles*, *1726*, *8*.

Henrici BENZELII de Scriptura ante Mosen Tentamen philologicum, scriptum 1730.
v. in Syntagm. *Eius* Dissertation. Academ. *Frf. et Lips. 1745*, *4*. Tom. I, p. 158-211.

I. G. W. (*Ioh. Geo.* WACHTERI;) de Alphabeto Naturae et Litterarum non naturalium a naturalibus non naturalium a naturalibus origine.
v. in Nouis Actis Eruditor. Lips. An. 1743, p. 40-48.

SECTIO II.
DE ARTE ET MODO SCRIBENDI.

Herm. HVGONIS de prima scribendi origine et vniuersa rei litterariae antiquitate Liber, *Antv. ex offic. Plantiniana*, *ap. Balth. et Ioh. Moretos*, *1617*, *8*.

—— Idem Liber, cui Notas, opusculum de Scribis, Apologiam pro WAECHTLERO, praefationem et Indices adiecit *Chr. Henr.* TROTZ, *Traj. ad Rhen. ap. Herm. Besseling*, *1738*, *8. maj*.

Balth. Frid. SALTZMANNI Dissertationes V de Scriptionis antiquae varietate, *Lips.* I, *1667*, II, *1668*. III, IV, *1669*, V, *1670*, *4*.

Floriani KLEPPERBEIN Historia Artis Scriptoriae, Dissertatio Academica, *Wittenb. 1683*, *4*.

Desid. FRANCI Dissertatio epistolica ad *Seuerinum* PEDANIVM de Historia Artis Scriptoriae, *1683*, *4*.

Petri HOLMII de Scriptura, seu Scriptione, Disputatio.
v. in *Tho.* CRENII Analectis philolog. *Amst. 1699*, *8*. *p. 387 - 483*.

Ioh. MABILLONII Commentatio de variis Scripturarum veterum generibus.
Constituit in Opere *Eius* diplomatico Libri I Cap. XI, et exst. in *Dan. Eberh.* BARINGII Claue diplomatica, *Hanov. 1737*, *4*. *p. 57*, *seq*.

Ioh. Frid. GVHLINGII Dissertatio de Autographis Veterum, Praeside *Ioh. Guil.* BERGERO, *Vitemb. 1732*, *4*.

—— Dissertatio de Apographis Veterum, *ibid. 1723*, *4*.

Ioh.

Ioh. Adolphi LVVT Dissertationes II historico-philologicae de Palaeographia, prior, Praeside *Nic.* CELSIO, secunda, *Fabiano* TOERNERO, *Vpsaliae 1724, 1725, 8.*

Augustin CALMET *Dissertation sur la matiere et sur la forme des Livres anciens, et sur les diuerses manieres d' ecrire.*

v. *dans* son *Commentaire Litteral sur la Bible, Tom. I, Part. I, p. XL,* a Paris, *1724, fol.*

Geo. Chr. HALLBAVERI Positiones philologico-criticae de Scriptura, eius origine, natura et variis modis, praecipue per litteras ex aere fusas, *Ienae, 1739, 4.*

Ioh. Vdalr. TRESENREVTERI Programmata II de fictis argumentis, quibus, artem scribendi ante diluuium inuentam fuisse, nonnulli voluerunt probare.

v. in *Eius* Opusculis, *Norib. 1745, 4. pag. 211, et 222.*

— Programma de vaticinatione HENOCHI.

v. ibid. pag. 219.

— Programma, quo, artem scribendi ante diluuium fuisse inuentam, probabiliter defenditur.

v. ibid. pag. 230.

Ioh. Nic. FVNCCII de Scriptura veterum Commentatio, qua passim antiquitates litterariae, florum instar, ad loca difficiliora classicorum Auctorum illustranda sparguntur, *Marb. et Rintelii, 1743, 8.*

P. SCHVMACHER *Warscheinliche Gedancken von Erfindung der Schreibe-Kunst.*

v. in Belustigungen des Verstandes und Witzes, auf das Iahr 1744, im Augustmonath, pag. 102-116.

SECTIO III.

DE LITTERIS ET MODO SCRIBENDI DIVERSARVM GENTIVM.

§. I.

HEBRAEORVM.

Geo. Frid. MAGNI Dissertatio de veris atque primigeniis Ebraeorum Litteris, opposita *Ludov.* CAPELLI de eodem argumento Diatribae, *Witeb. 1671, 4.*

Ioh. Eberh. BVSMANNI Dissertatio de antiquis Hebraeorum litteris ab ESDRA in Assyriacas mutatis, *Helmst. 1675, 4.*

Ioh. OWENI de Litteris antiquis Hebraeorum Digressio.

v. in *Eiusd.* Libro de ortu et progressu Theologiae, *Bremae, 1684, 4. p. 295-323.*

Dav. CLERICI Quaestio de antiquis Hebraeorum litteris, cum Notis *Ioh.* CLERICI.

v. in *Dav.* CLERICI Quaestionibus Sacris, *Amst. 1685, 8. Quaest. VIII, p. 43-60*

Iac. RHENFERDII Dissertatio de Antiquitate Litterarum Iudaicarum.

v. in RHENFERDII Operibus philolog. *Traj. ad Rhen. 1722, 4. p. 225-253.*

Geo. HANERI Dissertatio de Litterarum Hebraicarum origine et αὐθεντίᾳ, *Witteb. 1692, 4.*

Henr. BENZELII Problema philologicum de caussis litteraturae Ebraeae.

v. in *Eius* Syntagmate Dissertationum Acad. *Frf. et Lips. 1745, 4. Tom. I, p. 158-182.*

Ioh. Bapt. BIANCONI de antiquis Litteris Hebraeorum et Graecorum Libellus, *Bononiae, ap. Tho. Colli, 1748, 4.*

§. II.

PHOENICVM.

Guil. POSTELLI de Foenicum litteris, seu de prisco Latinae et Graecae linguae charactere, eiusque antiquissima origine et vsu, *Paris. ap. Mart. Iuuenem, 1552, 12.*

—— Idem Libellus.

v. in HAVERCAMPI Sylloge altera Scriptor. de Linguae Graecae Pronunc. *Lugd. Bat. 1740, 8. pag. 675.*

Iac. RHENFERDII Periculum Phoenicium, siue Litteraturae Phoeniciae eruendae Specimen.

v. in *Eius* Operibus philolog. *Traj. ad Rhen. 1722, 4. pag. 732-769.*

§. III.

PALMYRENORVM.

Iac. RHENFERDII Periculum Palmyrenum, siue Litteraturae veteris Palmyrenae indagandae et eruendae Specimen.

v. in *Eius* Operibus philologicis, pag. 639-685.

§. IV.

GRAECORVM.

Geo. Casp. KIRCHMAIERI Dissertatio de originibus et caussis Litteraturae Graecae, eiusdemque dialectis, *Wittenb. 1684, 4.*

Ioh. Cph. ARTOPAEI Dissertatio de Litterarum, et speciatim Graecarum, origine, *Argent. 1694, 4.*

Bernardi de MONTFAVCON Palaeographia Graeca, siue de ortu et progressu Literarum Graecarum, et de variis omnium Saeculorum Scriptionis Graecae generibus; itemque de abbreuiationibus et de notis variarum artium ac disciplinarum. Additis figuris et Schematibus ad fidem manuscriptorum Codicum, *Paris. ap. Ludov. Guerin etc. 1708, fol.*

Gisb. CVPER *Lettre au R. P.* MONTFAVCON, *contenant quelques Remarques sur sa* Palaeographia Graeca.

v. dans les Lettres de G. CVPER, *a Amst. 1743, 4. pag. 52-61.*

Ioh. BOVHIER de priscis Graecorum ac Latinorum litteris Dissertatio.

Subnexa est MONTEFALCONII Palaeographiae Graecae, p. 553-574.

Eusebe RENAVDOT *Memoires sur l'Origine des Lettres Grecques.*

v. *dans les Memoir. de l'Acad. des Inscript. Tom. III, p. 305-346.* Edit. d'Amst.

Ioh. Chr. KLEMMII Dissertatio de genesi litterarum Graecarum e Phoenice deriuanda, *Tubingae, 1720, 4.*

Greg. PLACENTINII Epitome Graecae Palaeographiae, et de recta Graeci Sermonis pronunciatione Dissertatio, *Romae, typis Ioh. Mariae Saluioni, 1735, 4.*

Sigeb.

Sigeb. HAVERCAMPI de veteri et varia Litterarum apud Graecos Scriptura et vsu Dissertatio.

v. in HAVERCAMPI Sylloge prima Scriptor. de Pronunc. Graecae Linguae, *Lugd. Bat.* 1736, 8. p. 205-301.

Ioh. Bapt. BIANCONI de antiquis Graecorum Litteris.

v. supra, huius Sect. §. I.

§. V.

ROMANORVM.

Arn. RHVMANNI Romae Atticae Suburbium, seu Tractatus de Litterarum Latinarum numero et Origine, figuris, mutatione, nominibus, diuisione, et vsu in numerando, *Hauniae*, 1679, 4.

Dissertation de l' Origine et des progrés de l' ecriture chez les Romains.

v. *dans la Bibliotheque Francoise*, *Tom. XI*, p. 28-40.

Marci Zuerii BOXHORNII Epistola de modo scribendi Imperatori Augusto vsitato.

v. in BOXHORNII Epistolis, *Amst.* 1662, 12. *p.* 180. in Apologia pro *Dan.* HEINSIO scripta, p. 255. et in *Tho.* CRENII Analectis philologico-critico-historicis, p. 179, seq.

§. VI.

ETRVSCORVM VETERVM.

Bernardini BALDI in Tabulam aeneam Eugubinam Lingua Hetrusca veteri perscriptam Diuinatio, *Aug. Vindel. ad insigne pinus*, 1613, 4.

Louis BOVRGVET *Litanies Pelasges des anciens Habitans d' Italie.*

v. *dans la Bibliotheque Italique*, *Tom. XIV*, p. 1-52.

—— *Lettre sur l' Alphabet Etrusque, avec deux Lettres, de Mr. le President* BOVHIER *et de Mr.* Iean le CLERC *sur le meme Sujet.*

v. *dans la Bibliotheque Italique*, Tom. XVIII, p. 1-85.

—— *Lettera medesima, tradotta in lingua Italiana.*

v. *Saggi di Dissertazioni Academiche dell' Acad. di Cortona*, *Tom. I, p.* 1. Roma, 1735, 4.

Antigraphum Tabulae Eugubinae Etruscis Litteris scriptae, interpretatum Notisque illustratum ab *Ant. Franc.* GORIO.

v. in *Ant. Franc.* GORII Museo Etrusco, Vol. I, pag. XLV, seqq.

Ant. Franc. GORII de prisca Tuscorum Scriptura, Lingua, Artibus et inuentis Dissertatio.

v. *in* A. F. GORII *Museo Etrusco, Vol. II, p.* 401, *seqq.* Florent. 1737, *fol.*

Ioh. SWINTON de Lingua Etruriae Regalis vernacula Dissertatio, *Oxonii, e Theatro Sheldoniano*, 1738, 4. *maj.*

Ioh. Geo. WACHTERI Annotatiunculae ad *Ioh.* SWINTONI Dissertationem.

v. in Nouis Actis Eruditor. An. 1744, p. 395-398.

Scipione MAFFEI *della Nazione Etrusca e degl' Itali primitiui Trattato.*

v. nell'

v. *nell' Osservazioni Letterarie, Tom. IV, p. 11, Tom. V, p. 255, Tom. VI, pag.*
(*) Totus Liber II et III huius Tractatus agit de characteribus, lingua et Inscriptionibus Etruscis et Pelasgis.

Annibale degl' Abbati OLIVIERI *Dissertazione sopra alcuni monumenti Pelasgi.*
v. *nelli Saggi di Dissertazioni dell' Acad. di Cortona, Tom. II, pag. 1-48.*

§. VII.

VARIARVM GENTIVM.

Magnentii HRABANI *Mauri* de inuentione linguarum ab Hebraea vsque ad Theodiscam et notis antiquis.
v. in *Eius* Opp. *Col. Agr. 1626, fol.* Tom. VI, pag. 333 et 334.

Guil. POSTELLI Linguarum duodecim characteribus differentium Alphabetum, Introductio, ac legendi modus, *Paris. exc. P. Vidouaeus*, *1538*, 4.

Nic. FRERET *Reflexions sur les principes generaux de l' art d' écrire et en particulier sur les fondemens de l' Ecriture Chinoise.*
v. *dans les Memoir. de l' Acad. des Inscript. Tom. IX, pag. 328-369.* Edit. d' Amst.
* De Characteribus et litteris Sinensium conf. etiam huj. Libri Cap. I, Sect. IX, §. XIII de Scriptor. de Lingua Sinensi.

Theoph. Sigefr. BAYERI Epistola de Tartarorum litteris.
v. in Actor. Eruditor. Supplement. Tom. IX, Sect. I, p. 20-34.

— Dissertatio de Litteratura Mangiurica.
v. in Commentar. Academiae Petropolit. Tom. VI, pag. 325-338.

Matthiae BELII de vetere Litteratura Hunno-Scythica Exercitatio, *Lips. ap. Petr. Conr. Monath*, *1718*, 4.

Ioh. Leonh. FRISCHII de origine characteris Sclauonici.
v. supra, huius Libri Cap. I, Sect. XXI.

SECTIO IV.

DE SCRIBIS ET LIBRARIIS VETERVM.

Claudii SALMASII de Secretariis Dissertatio, nunc primum edita.
v. in SALLENGRII Thesauro Antiquit. Rom. Tom. II, pag. 657, seqq.

Iac. Ern. HERGOTT Disputatio philologica de Scribis Veterum Graecorum, Romanorum, atque Germanorum, *Witteb.* *1668*, 4.

Andr. Chr. ESCHENBACHII Dissertatio de Scribis veterum Romanorum.
v. in *Eius* Dissertation. Acad. *Norimb. 1705, 8. p. 257, seq.* et in POLENI Supplemento Thesauri Antiquit. Graec. et Rom. Tom. III, p. 831.

Ioh. LOMEIERI Dissertatio de Scribis.
v. in *Eius* Dierum genial. f. Dissertation. philologicar. Dec. II, p. 397, seq. *Zutphanii*, *1696*, 8.

Chr. SCHOETTGENII Dissertatio de Librariis et Bibliopolis Antiquorum, *Lips.* *1710*, 4.

— *Historie derer Buchhaendler, wie solche in alten und mittlern Zeiten gewesen. Die andere und vermehrte Auflage*, Nürnb. und Altd. *bey Ioh. Daniel Taubers Erben*, *1722*, 4.
* Est haec Historia praecedens Dissertatio, sed ab *Auctore* Germanice reddita, et passim aucta, vnde in Titulo secunda vocatur Editio.

— Hi-

—— Historia Librariorum et Bibliopolarum veteris et medii aeui, ex editione auctiore, quae prodierat Germanica Lingua, nunc primum Latine reddita.

v. in POLENI Supplemento Thesauri Antiquit. Graec. et Rom. Tom. III, p. 831.

Dan. MVLLERI Programma de Scribis Veterum, *Chemn.* 1727, *fol.*

Elia di AMATO *Lettera; quanto il mestiere de Notaj fosse appo gli antichi celebrevole e di somm, onore.*

v. *nelle Lettere erudite di* AMATO, *Part. II, p.* 72-83.

Chr. Henr. TROTZII Dissertatio de Scribis Veterum et variis eorum generibus. Constituit Caput XXXII in *Herm.* HVGONIS Libro de prima scrib. orig. a C. H. TROTZIO edito, *Traj. ad Rhen.* 1738, 8.

Frid Hannib. STEMPEL Dissertatio de Societate Abbreuiatorum Romana, *Ienae*, 1704, 4.

Geo. Ern. WALCHII Obseruatio de Societate Abbreuiatorum Romana.

v. in Miscellaneis Lipsiens. Tom. I, pag. 144-167.

Cph. Aug. HEVMANNI Obseruatio de fabula Societatis Abbreuiatorum Romanae.

v. ibid. Tomo III. p. 1-14.

Ioh. Andr. SCHMIDII Dissertatio de Notariis Ecclesiae, tum orientalis, tum occidentalis, *Helmst.* 1715, 4.

SECTIO V.

DE NOTIS VETERVM.

§. I.

DE NOTIS, SIVE CHARACTERIBVS AEGYPTIORVM HIEROGLYPHICIS.

HORAPOLLINIS Hieroglyphica.

Editiones vide supra, Part. I, Lib. II, Cap. II, §. IV.

Ioh. PIERII *Valeriani Boltzanii* Hieroglyphica, siue de sacris Aegyptiorum litteris, Commentarii, *Bas. ap. Isingrinium*, 1556, *fol. cum fig.*

—— Hieroglyphica, s. de sacris Aegyptiorum aliarumque gentium litteris Commentariorum Libri LVIII, duobus aliis ab eruditissimo viro annexis. Accesserunt Hieroglyphicorum Collectanea ex veteribus et recentioribus Auctoribus descripta, et in VI Libros ordine alphabetico digesta; item HORAPOLLINIS Hieroglyphicorum Libri II, ex postrema *Dav.* HOESCHELII correctione. Praeterea *eiusdem* PIERII Declamatiuncula pro barbis Sacerdotum; de infelicitate Litteratorum Libri II; denique Antiquitatum Bellunensium Sermones IV, *Frf. ad Moen. typis Wendelini Moewaldi*, 1678, 4. *cum fig.*

—— *Hieroglyphiques, autrement Commentaires des Lettres et figures sacrées des Aegyptiens et autres nations, reduits en LVIII Livres, auxquels sont joints deux autres de* Coelius CVRIO, *touchant ce qui est signifié par les diverses effigies et portraits des Dieux et des Hommes, nouvellement donnez aux François par* I. de MONTLYART, *a Lyon, par Paul Frellon*, 1615, *fol.*

Ioh. Goropii BECANI Hieroglyphica.

v. in *Eius* Opp. *Antv.* 1580, *fol.*

Athan. KIRCHERI Obeliscus Pamphilius, hoc est: Interpretatio noua et hucusque intentata Obelisci hieroglyphici, quem non ita pridem ex veteri Hippodromo Antonini Caracallae Caesaris, in Agonale forum transtulit, integritati restituit, et in

in Vrbis aeternae ornamentum erexit Innocentius X, Pont. max. in quo post varia Aegyptiacae, Chaldaicae, Hebraicae, Graecanicae antiquitatis doctrinaeque, qua sacrae, qua profanae, monumenta, veterum tandem Theologia, hieroglyphicis inuoluta Symbolis, detecta e tenebris in lucem asseritur, *Romae, typis Ludou. Grignani, 1650, fol.*

—— Oedipus Aegyptiacus, seu Instauratio doctrinae hieroglyphicae, Tomi III, *Romae, per Vitalem Mascardum, 1652, fol.*

—— Obelisci Aegyptiaci, nuper inter Isaei Romani rudera effossi, Interpretatio hieroglyphica, *Romae, ex Typogr. Varesii, 1666, fol.*

§. II.

DE NOTIS, SIGLIS, ET DISTINCTIONIBVS GRAECORVM, ROMANORVM, ET ALIARVM GENTIVM.

M. VALERII PROBI de Notis Romanorum Libellus.

Editiones vide supra, inter Auctor. Vet. Latin. Lib. III, Cap. II, Sect. II, §. XIV.

PETRI *Diaconi* de Notis litterarum more Romano Liber.

v. in *Dionys.* GOTHOFREDI Auctor. Lat. Ling. pag. 1497. et inter *El.* PVTSCHII Auctores Grammaticae Lat. pag. 1579, seqq.

Notae Romanorum veterum, quibus littera verbum facit *Tullii* TYRONIS, CICERONIS *Liberti* et *Annaei* SENECAE, erutae nunc primum e Bibliotaphiis, editaeque a *Iano* GRVTERO, *ex Offic. Commeliniana, 1603, fol.*

Et exst. in fine Tomi II Corporis Inscription. GRVTERI.

Iusti LIPSII Epistola ad *Leonardum* LESSIVM de Notis et Notariis Veterum.

Est Epistola XXVII Centuriae I ad Belgas, et exst. inter *G. I.* VOSSII et *alior.* Dissertatt. de stud. instituend. *Amst. 1658, 12. p. 183.*

—— Eadem Epistola, Obseruationibus quibusdam, ipsarumque Notarum Catalogo, ex variis Auctoribus contracto, illustrata a *Ioh.* PRETTENIO, *Cizae, litter. Cph. Cellarii, 1660, 12.*

Laelii BISCIOLAE Disquisitio breuis; Notae quid? et notoria ac notaria, tum in rebus ac scriptis profanis, tum in sacris Libris?

Est Libri II Caput XII Tom. II Horarum Eius Subsecivarum, *Colon. Agr. 1618, fol.*

Mich. MEISNERI Syntagma super Adnotamentis Philologorum, interiecta Diatriba de Stigmatis. Praescripta Epistola *Casp.* BARTHII et *Ios.* SCALIGERI, c. Apospasmate philologico de Notarum signis, *Hofii Varisc. 1633, 4.*

Ioh. Frid. NICOLAI Dissertatio de Litteris Ebraeorum, Graecorum, et Latinorum quibusdam mnemonicis, *Ienae, 1670, 4.*

Sertorii VRSATI de Notis Romanorum Commentarius, in quo earum Interpretationes, quotquot reperiri potuerunt, collegit, litterarum ordine digessit, et Obseruationes adiecit, *Patauii, typis Petri Mar. Frambotti, 1672, fol.*

Exst. etiam in GRAEVII Thesauro Antiquit. Rom. Tom. XI, pag. 508, seq.

Ioh. MVSLERI in Artem notandi Signa ex bonis Auctoribus conquisita, cum Notis *Ioh. Frid.* HEKELII, *Cygneae, 1681, 4.*

Thomae SCHVLTZII Dissertatio historico-philologica de Polygraphia, sub praesidio *Andr.* NORCOPENSIS habita, *Holm. 1685, 8.*

Ern. Sal. CYPRIANI Dissertatio de Siglis, *Helmst. 1700, 4.*

Ioh.

Ioh. NICOLAI Tractatus de Siglis Veterum, *Lugd. Bat. ap. Abr. de Swart*, 1703, 4.

Scip. MAFFEI Graecorum Siglae lapidariae collectae atque explicatae, *Veronae*, 1746, 8.

Compendia Scribendi medii aeui ordine alphabetico dispofita, quibus accedunt Compendia vocum, quae in MSS. Sec. XIV, XV, et XVI, occurrunt, et XVIII Tabulis aeneis exhibentur.

v. in *Dan. Eberh.* BARINGII Claue Diplomat. Num. VII et VIII *Hanov.* 1737, 4.

Notariorum Veterum Signa nonnulla curiofa, vna cum alphabeto finguli inftrumenti et abbreuiationibus, Annis 1377, 1389, 1394, 1435, 1471, 1521, fcripta, VII Tabulis aeneis exhibita.

v. ibid. Num. IX.

P. CARPENTIER de Notis *Tironianis* Differtatio.

Praemiffa eft Praefationis loco *Eiusd.* Alphabeto *Tironiano*, Lutet. Parif. 1747, *fol.*

Car. DV FRESNE Sylloge Notarum antiquarum.

Adiecta eft *Eius* Gloffario med. et inf. Graecitatis.

Andr. Chr. ESCHENBACHII Differtatio de veterum Criticorum σημειώσεσι, *Ienae*, 1687, 4.

Et exft. in *Eiusd.* Differtatt. Acad. *Norib.* 1705, 8.

Ioh. Geo. IOCHII Differtatio de Notis veterum criticis in cenfendis Auctoribus, *Ienae*, 1704, 4.

Notae Iuris a MAGNONE collectae.

v. in *Dionyf.* GOTHOFREDI Auctoribus Lat. Ling. pag. 1482, et in PVTSCHII Auctor. Grammat. Lat. pag. 1542.

Claudii SALMASII Epiftola de diftinctionibus Veterum.

v. in Epiftolis *Sarravianis* 183. edit. vna cum *Marqu.* GVDII Epiftolis, *Vltraj.* 1687, 4.

Petri EKERMAN Differtatio de fatis interpunctionis, *Vpfaliae*, 1743, 4.

---

§. III.

DE NOTIS ARITHMETICIS.

Iac. GRETSERI de Notis Arithmeticis Graecorum.

v. Caput XXXIV Libri III *Eius* Inftitution. Graec. Ling. in *Eius* Opp. Tom. XVI, pag. 262-264.

Iac. THOMASII Obferuatio de Notis Graecorum numeralibus fubfidiariis.

v. in Obferuation. Halenf. Tom. VI, pag. 24-34. THOMASIVM Auctorem effe, vid. in Mifcell. Lipf. nov. Tom. I, p. 305.

Abacus atque vetuftiffima veterum Latinorum per digitos manufque numerandi [quin etiam loquendi] confuetudo, ex BEDA, cum picturis et imaginibus, inuenta Reginoburgii, fiue Raetobonae, in Bibliotheca diui Haemerani, atque hoc conuentu Auguftali, Rev. et doctiff. Dni. *Lucae* BONFII, Decani Patauini, Secretarii Rev. Cardinalis *Laur.* CAMPEGII etc. aufpiciis a *Ioh.* AVENTINO edita. Acceffit *eiusdem* Germania illuftranda, *Ratifp. ap. Ioh. Khol*, 1532, 4.

—— Idem Scriptum, ad praeccedentem editionem denuo reuifum.

Adiectum eft AVENTINI Annalibus Boiorum, *Lipf.* 1710, *fol.*

Auguftin CALMET *Recherches fur l' origine des chiffres d' Arithmetique.*

v. *dans les Memoires de Trevoux*, *Septemb.* 1707, p. 1620-1635.

An hiftorical Effay concerning arithmetical Figures and their ufe.

v. *in Bibliotheca Litteraria, or a Collection of Infcriptions, Medals, Differtations etc. An.* 1722, *Num. VIII*, *pag.* 7, *Num. X*, *pag.* 35.

Pierre Dan. HVET *de l'origine des chiffres vulgaires.*

v. dans le Huetiana, à Paris, *1722, 8. pag. 113-116.*

Ioh. Frid. WEIDLERI Dissertatio de Characteribus Numerorum vulgaribus, et eorum aetatibus, veterum monumentorum fide illustratis, *Viteb. 1727,* 4.

§. IV.

DE NOTIS FVRTIVIS, f. MODIS OCCVLTE SCRIBENDI.

Ioh. Bapt. PORTA de occultis Literarum Notis, seu Artis animi sensa occulte aliis significandi, aut ab aliis significata expiscandi, enodandique, Libri IV, *Montisbeligardi, ap. Iac. Foillet, 1593, 8.*

—— Idem Liber. Editio secunda, priore castigatior, *Argent. ap. Lazar. Zetznerum, 1603, 8.*

Ludov. Chr. CRELLII Dissertatio de Scytala Laconica, *Lips. 1697,* 4.

Chr. BREITHAVPTI Disquisitio historica, critica, curiosa de variis modis occulte scribendi, tam apud veteres, quam apud recentiores, vsitatis, *Helmst. 1727,* 4.

SECTIO VI.

DE MATERIA, IN QVA VETERES SCRIPSERVNT, AC DE LIQVORIBVS ET INSTRVMENTIS AD SCRIBENDVM ADHIBITIS.

Melch. GVILANDINI Papyrus, f. Commentarius in tria *C.* PLINII *Maioris* de papyro capita, recensente et Summariis atque Indice augente *Henr.* SALMVTH, *Amb. typis Schoenfeldianis, 1613, 8.*

Ios. Iusti SCALIGERI Animaduersiones in GVILANDINI Commentar.

v. supra, Lib. III, inter Auctor. vet. Latinos, sub Artic. PLINIVS *Maior.*

Ang. ROCCHA de vario scribendi vsu.

Accessit *Eiusd.* Libro de Bibliotheca Vaticana, *Romae, 1591, 4.* p. 377-382.

(*) Agit solummodo de chartae inuentione et vsu.

Chr. LINDNER Dissertatio de Charta, *Lips. 1647,* 4.

Sebast. KIRCHMAIERI Dissertatio de Papyro Veterum, *Witteb. 1666,* 4.

Dav. CLERICI Laudes Chartae.

v. inter *Eiusd.* Oration. *Amst. 1687, 8.* pag. 116-132.

Franc. Mariae NIGRISOLI Dissertatio de charta, eiusque vsu apud antiquos.

v. nella Galleria di Minerva, Tom. III, p. 249-260, Venez. *1700, fol.*

Bernard de MONTFAVCON *Dissertation sur la plante appellée* Papyrus, *sur le papier d'Egypte, sur le papier de coton, et sur celui, dont on se sert aujourd'hui.*

v. dans les Memoires de l'Acad. des Inscript. Tom. IX, pag. 302-328. edit. d'Amsterd.

Ioh. Godofr. VNGERI Dissertatio de papyro frutice, ad Esaiae XIX, 7. *Lips. 1731,* 4.

A. G. BOVCHER d'ARGIS *Dissertation sur l'origine du papier et parchemin timbré.*

v. dans le Mercure de France, Iuin, 1737, p. 1082-1115.

Ioh. Petri von LVDEWIG *Vntersuchung, wenn*

wenn das heutige Haderlumpen-Papier erfunden worden?

v. in Eiusd. *Gelehrten Anzeigen*, Halle, *1744, 4. II Theil, p. 270-279.*

Sam. WESLEY Dissertatio de modo scribendi inter veteres in libris, plumbo, petris et columnis, pergamenis, linteis, bombycinis, plantarum foliis, et gemmis.

v. in *Eius* Dissertationibus in Librum IOBI, *Lond. 1736, fol.* p. 378-380.

Ioh. CLERICI de Stylis Veterum et variis cartarum generibus Dissertatio.

v. in POLENI Supplemento Thesauri Antiquit. Graec. et Rom. Tom. III, p. 1110.

Ioh. Henr. ZOPFII de Inuentione Papyri Programma.

v. in *Ioh. Gottl.* BIDERMANNI Selectis Scholast. Vol. II, Fasc. I, p. 329, seqq.

Relation en forme de Lettre, écrite par Eduard LLOYD, *touchant une espece de Papier fait de Lin incombustible, trouvé dans le pais de Galles,* [*tirée de* HARLEIAN *Miscellany.*]

v. *dans la Bibliotheque Raisonnée, Tom. XXXVIII, P. I, p. 42-44.*

ANONYMI *Brief von den waechsernen Schreibe-Taffeln der Alten.*

S. *in der Berlinischen Bibliothec, Vol. I, Part. V, p. 719-725.*

Dav. CLERICI Laudes atramenti.

v. inter *Eiusd.* Oration. *Amst. 1687, 8. p. 106-115.*

Petri Mariae CANEPARII de Atramentis cuiuscunque generis, *Roterod. sumt. Casp. Fritsch, 1718, 4.*

Ioh. Iac. QVANDT Exercitatio de atramento Hebraeorum, *Regiom. 1713, 4.*

Ioh. BEHM Exercitatio historica de Encausto Imperatoribus olim sacro, *Regiom. 1715, 4.*

Franc. BARINGII Disputatio de Πιναxιδίῳ, s. apparatu scriptorio ZACHARIAE, ad Luc. I, v. 63, *Bremae, 1684, 4.*

Dav. CLERICI Laudes Pennae.

v. inter *Eiusd.* Oration. pag. 94-105.

Chr. Gottl. SCHWARZII Exercitatio de varia supellectile rei librariae veterum, *Altd. 1725, 4. c. f. aen.*

SECTIO VII.

DE NOTITIA AVCTORVM, QVI DE ARTE TYPOGRAPHICA SCRIPSERVNT.

Ioh. Ludolphi BVNEMANNI Notitia Scriptorum editorum atque ineditorum, Artem typographicam illustrantium, intermixtis passim obseruationibus litterariis, ordine alphabetico, *Hanov. 1740, 4.*

Ioh. Chr. WOLFII Bibliotheca typographica, seu Elenchus Scriptorum, qui partim copiose, partim breuiter, Artem typographicam illustrarunt, ordine alphabetico.

Praemissa est *Eiusd.* Monumentor. typographicor. Parti I, *Hamb. 1740, 8.* p. 1-72.

Ioh. Chr. SEIZ Catalogus Auctorum de inventione Artis typographicae cum Obseruationibus nonnullis, ordine chronologico.

Praemissus est *Eiusd.* Libro inscripto: *Het derde Jubeljaar der uitgevondene Boekdrukkonst,* Harlem, *1740, 8. p. 1-12.*

Frid. Chr. LESSERS *Nachrichten und Vrtheile von denen Scriptoribus de Arte typographica.*

Ist dessen Historie der Buchdruckerey statt einer Einleitung vorgesetzt, Leipzig, *1740, 8. pag. 1-15.*

Chr. Frid. GESSNERS *Verzeichniß der vornehmsten Schrifften, welche bey Gelegenheit*

genheit der dritten Gedaechtniß-Feyer der Buchdrucker-Kunst ans Licht getreten sind.

v. *in* Eiusd. *Buchdruckerkunst und Schrifftgiesserey, Part. III, Cap. I, et in Append. p. 470, et P. IV, Cap. I,* Leipzig, *1740-1745, 8.*

SECTIO VIII.

DE ORIGINE ET PROGRESSV TYPOGRAPHIAE.

Ioh. Chr. WOLFII Monumenta typographica, quae artis huius praestantissimae originem, laudem, et abusum, posteris produnt, Pars I, II, *Hamb. sumt. Chr. Heroldi, 1740, 8. Voll. II.*

Loca selecta Scriptorum variorum de Arte typographica.

v. in modo laudatis Monumentis typographicis *I. C.* WOLFII, Part. II, pag. 1016-1232.

* * *

§. I.

SCRIPTORES, QVI MOGVNTIAE INVENTIONEM HVIVS ARTIS TRIBVVNT.

ANONYMI Carmen breue de originibus Artis typographicae, [adiectum editioni Decretalium *Schoifferianae* de an. 1473,] cum Aunotationibus nonnullis *Ioh. Geo.* SCHELHORNII.

v. in SCHELHORNII Amoenitat. Litterar. Tom. IV, p. 300-306.

—— Idem Carmen, cum Animaduersionibus *Iac. Cph.* ISELII.

v. in SCHELHORNII Amoenitat. Historiae Eccles. Tom. I, p. 942-962.

Ioh. Arn. BERGELLANI de Chalcographiae inuentione Poëma encomiasticum.

v. in *Ant.* VERDERII Supplemento Bibliothecae *Gesnerianae*, Lugd. *1585, fol.* et in BEYERLINCK Theatro Vitae hum. Tom. VII, p. 235, et in *Wilh. Ern.* TENTZELII Bibliotheca curiosa, Germanice edita, 1704, pag. 986.

—— Idem, cum Praefatione *Geo. Chr.* IOANNIS.

v. in *G. C.* IOANNIS Tomo nouo, siue tertio, Scriptor. Historiae Mogunt. p. 429, et in *Prosp.* MARCHAND *Hist. de l'Imprimerie, P. II, p. 12, et suiv.*

—— Idem, cum eadem Praefatione, et Adnotationibus nonnullis.

v. in WOLFII Monumentis Typograph. Part. I, pag. 1, seqq.

Matth. IVDICIS de Typographiae inuentione, et de praelorum legitima inspectione, Libellus, *Coppenhagii, exc. Ioh. Zimmermann, 1566, 8.*

Et exst. in WOLFII Monument. Typogr. Part. I, pag. 72, seqq.

Ang. ROCCHA de Typographicae Artis inventione et praestantia.

v. in Appendice *Eius* Libri de Bibliotheca Vaticana, *Romae, 1591, 4. pag. 409-414.* et in MARCHAND *Hist. de l'Imprimerie, P. II, p. 34.*

Ioh. Bapt. NATOLINI Dissertatio de Arte imprimendi, ex Italico Latine versa.

v. in WOLFII Monumentis typograph. Part. II, pag. 910-934.

Dan. KRAMERS *des heiligen* IOBS *bleyern Schreib-Taefflein zu Lob der edlen Drucker-Kunst erklaert,* Alten-Stettin, *1611, 4.*

Exst.

Exst. etiam in versione Germanica Ὀρθοτυπογραφίας *Hieron.* HORNSCHVCHII, *Lips.* 1634, 8. p. 51, seqq.

Mich. MAIERI Verum Inuentum, s. munera Germaniae, [vbi Cap. V de Typographia,] *Frf.* 1619, 8.
v. supra, Lib. I, Cap. II, Sect. V, §. II.

Cph. BESOLDI Dissertatio de inuentione Typographiae.
v. in *Eiusd.* Pentade Dissertation. philolog. *Tub.* 1620, 4. Num. III, et in WOLFII Monument. typograph. Part. I, p. 171 - 208.

Anonymi [FAVSTI] Relatio de origine Typographiae, a quo, quo tempore, quo loco, illa primum inuenta sit, e Documentis ad FAVSTORVM de ASCHAFFENBVRG familiam pertinentibus hausta, et e Germanica in Latinam linguam translata a *Ludov.* KLEFEKERO.
Exst. in WOLFII Monument. Typograph. Part. I, p. 452 - 485.

Gabr. NAVDE *Digression curieuse sur l' Invention de l' Imprimerie.*
v. *dans* Son *Addition à l' Hist. de Louis XI,* à Paris, 1630, 8 *Cap. VII,* et *dans les Supplemens aux Memoires de* COMINES, à Bruxell. 1713, 8. *pag.* 1, *et suiv.* et *dans l' Histoire de l' Imprimerie de* Prosp. MARCHAND, *P. II, p.* 57. à la Haye, 1740, 4.

—— Eadem Dissertatio Latine reddita a *Matth. Iac.* STEGERO.
Exst. in WOLFII Monument. Typograph. Part. I, p. 486 - 536.

Bernh. a MALLINKROT de ortu et progressu Artis typographicae Dissertatio historica, in qua, praeter alia, pleraque ad Chalcographices negotium spectantia, de auctoribus et loco inuentionis praecipue inquiritur, proque *Moguntinis* contra *Harlemenses* concluditur, *Col. Agr. ap. Ioh. Kinchium,* 1640, 4.
Exst. etiam in WOLFII Monument. Typographic. Part. I, p. 547 - 812.

Andr. RIVINI Hecatomba laudum et gratiarum in ludis secularibus, ob inuentam in Germania Chalcographiam, *Lips.* 1640, 4.
Et exst. in WOLFII Monumentis typographic. Part. I, pag. 869 - 880.

—— Panegyrica Declamatio, qua Artis typographicae initia, progressus, nobilitas et vtilitas celebrantur, *Lips.* 1640, 4.
Et exst. in WOLFII Monument. typographic. Part. I, pag. 881 - 929.

—— Controuersiae de Artis typographicae inuentione sedatae.
v. in WOLFII Monument. typographic. Part. I, pag. 1031 - 1039.

Chr. BREHMEN Expositio inuentionis Artis typographicae, Latine reddita a *Ioh. Gerh.* SVCKSDORFIO.
v. in WOLFII Monumentis typographic. Part. I, pag. 930 - 969.

Sebast. Gottfr. STARCKII breuis historica Oratio de Arte typographica, e Germanica lingua in Latinam translata a *Ludov.* KLEFEKERO.
v. in WOLFII Monument. typographic. Part. I, pag. 1014 - 1030.

Ioh. Gabr. GVTNERI Typographei Chemnitiensis primae plagulae de Artis typographicae inuentione, vtilitate et incremento, e Lingua Germanica Latine redditae a *Ioh.* OSWALTO.
v. in WOLFII Monument. typographic. Part. II, pag. 404 - 427.

Chr. VESTERI Nobilissima Ars typographica, qua primum eius originem, adparatum et commoda descripta, e Germanico Latine reddidit *Ludov.* KLEFEKERVS.
v. in WOLFII Monumentis typographic. Part. II, pag. 495 - 502.

Nic. CATHERINOT *L' Art d' imprimer,* à Bourges, 1685, 4.

—— Eadem Dissertatio, Latine reddita.
v. in WOLFII Monument. typographic. Part. II, pag. 935 - 964.

Iean de la CAILLE *Histoire de l' Imprimerie et de la Librairie, où l' on voit son origine*

gine et son progrés jusqu' en 1689, à Paris, *chez Iean de la Caille*, *1689*, 4.

LICIMANDRI (*Ioh. Casp.* IVNGMICHEL) Panegyricus in laudem Artis typographicae 1690 dictus, et e Germanico Latine redditus.

v. in WOLFII Monument. typographic. Part. II, pag. 595-607.

André CHEVILLIER *Dissertation historique et critique de l' origine de l' Imprimerie de Paris*, à Paris, *chez Iean de Laulne*, *1694*, 4.

ANONYMI *Sendschreiben von der Buchdrucker-Kunst Erfindung.*

S. *in aufgefangenen Briefen*, *I Ravage*, *pag. 309-318.*

Wilh. Ern. TENTZELII *Discours von Erfindung der loeblichen Buchdrucker-Kunst in Teutschland*, Gotha, *bey Iac. Mevius*, *1700*, *12.*

—— Eadem Dissertatio Latine reddita a *Ludov.* KLEFEKERO.

v. in WOLFII Monument. typographic. Part. II, pag. 644-700.

Ioh. Conr. ZELTNERI Praefatio de fatis Typographiae.

Praemissa est *Eius* Theatro viror. eruditor. qui Typographiis operam praestiterunt, *Norimb. 1720*, *8.* p. 1-50.

Casim. OVDINI Dissertatio de primis Artis typographicae inuentoribus.

v. in *Eius* Commentar. de Scriptor. Ecclesiast. *Lips. 1722*, *fol.* Tom. III, p. 2741. et in WOLFII Monument. typographic. Part. II, p. 872, seqq.

Pellegr. Ant. ORLANDI *Origine e Progressi della Stampa*, *osia dell' Arte impressoria*, *e Notizie dell' Opere stampate dall' Anno MCCCCLVII*, *fino all' Anno MD*, Bologna, *1722*, 4.

Sam. PALMER's *General History of Printing, from the first Invention of it in the City of Mentz, to its propagation and progress thro' most of the Kingdoms in Europe, particularly the Introduction and Success of it here in England, with the Characters of the most celebrated Printers, from the first Inventors of this Art to the Years 1520, and 1550*, London, *print. for A. Bettesworth*, *C. Hitch and C. Davis*, *1733*, 4.

Ioh. Geo. HAGERS *Erzaehlung vom Vrsprung und Fortgang der Buchdrucker-Kunst.*

Ist Chr. Friedr. GESSNERS *Buchdrucker-Kunst und Schrifft-Giesserey*, Leipzig, *1740*, *8. vorgesetzt.*

Frid. Chr. LESSERS Typographia iubilans, *oder kurtzgefaßte Historie der Buchdruckerey*, *worinnen von dieser edlen Kunst Vrsprunge und Anfange*, *Ausbreitung*, *Verbesserung*, *Zierrathen*, *Nutzen*, *wie nicht weniger von der Buchdrucker Eigenschafften und Pflichten*, etc. *gehandelt wird*, Leipzig, *bey Mich. Blochberger*, *1740*, *8.*

Abhandlung von der Buchdrucker-Kunst und einigen dahin gehoerigen Stücken des Altertbums, Bremen, *1740*, *8.*

Constantini BELLERMANN ΔΩΡΟΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ, *oder das mehr als koenigliche, ja goettliche Geschencke der Buchdruckerey, deren Erfindung, Nutzen, Mißbrauch, und berühmtesten Meister, nebst einigen zur Historie noethigen und nützlichen Anmerckungen, ingleichen der Historie von Erfindung der Druckerey*, Erfurt, *bey Ioh. Mich. Funcken*, *1740*, *8.*

Chr. Frid. GOETSE de tertio Artis typographicae Iubilaeo Schediasma, *Soraviae*, *1740*, 4.

Prosper MARCHAND *Histoire de l' origine et des premiers progrés de l' Imprimerie*, à la Haye, *chez la Veuve le Vier et Pierre Paupié*, *1740*, 4.

Chr. Gottl. SCHWARZII Primaria quaedam Documenta de origine Typographiae,

phiae, Pars I, II, III, *Altd. typis Ioh. Ad. Hesselii*, 1740, 4.

Ioh. Henr. STVSS Commentatio de Natalitiis Artium, speciatim Artis typographicae, scriptum 1740.

S. *in der Nachricht vom Buchdrucker-Jubilaeo in Gotha*, Gotha, 1740, 8.

Merckwürdiges Gespraech im Reiche der Todten zwischen den ersten Erfindern der Buchdrucker-Kunst, worinnen von dem Vrsprung, Fortgang, und übrigen Schicksalen derselben gehandelt, und ins besondere der Stadt Mayntz *der Ruhm der Erfindung solcher Kunst vindiciret wird*, Erfurt, *bey Ioh. Heinr. Nonne*, 1740, 8.

Ioh. Herm. FVRSTENAV de initiis Typographiae physiologicis Dissertatio, *Rintelii*, 1740, 4.

Chr. MVNDENS *Historischer Bericht von denen ersten Erfindern der Buchdrucker-Kunst.*

Ist desselben *Danck-Predigt bey dem dritten Jubel-Fest der Buchdrucker-Kunst*, Franckfurt am Mayn, 1741, 8. *pag.* 81, *seq. beygefügt*.

Ioh. Dav. KOEHLERS *Hochverdiente und aus bewaehrten Vrkunden wohlbeglaubte Ehren-Rettung* Ioh. GVTTENBERGS, *eingebohrnen Bürgers in* Mayntz, *aus dem alten Rheinlaendischen Adelichen Geschlechte derer von* Sorgenloch, *genannt* Gaensefleisch, *wegen der ersten Erfindung der Buchdrucker-Kunst in der Stadt* Maynz, etc. *Leipzig, bey Caspar Fritschen*, 1741, 4.

Ioh. Car. OPITII Singularia Artis typographicae e Seculo XVI Schediasmata III, *Mindae*, 1743, 1744, 4.

§. II.

SCRIPTORES, QVI TYPOGRAPHIAM ARGENTORATI INVENTAM PROBARE CONATI SVNT.

Ioh. Adami SCHRAGII *Bericht von Erfindung der Buchdruckerey in* Strasburg, *Strasburg, bey Moritz Carlen*, 1640, 4.

—— Historia Typographiae *Argentorati* inuentae, ex Germanico Latine reddita a *Ioh. Gerh.* SVCKSDORFIO.

v. in WOLFII Monument. typographic. Part. II, pag. 1-57.

Ioh. Henr. BOECLERI Oratio de Typographiae, *Argentorati* inuentae, diuinitate et fatis, hab. 1640.

v. inter BOECLERI Orationes, pag. 323, *Argent.* 1654, 8. et in calce III Concionum Eucharist. *Ioh.* SCHMIDII, *Argent.* 1644, 8. et *Gothae*, 1740, 8. p. 109. et in WOLFII Monument. typograph. Part. II, pag. 166.

Ioh. SCHMIDII *drey Christliche Danck-Predigten wegen der im Jahr 1440 in Straßburg erfundenen Buchdrucker-Kunst*, Strasburg, *bey Eberh. Zetzner*, 1641, 4.

—— *Eben dieselben*, Gotha, *bey Ioh. Andr. Reyher*, 1740, 8.

* *Sind* Wilh. Ier. Iac. CLESSENS *dritten Jubel-Fest der Buchdrucker-Kunst*, Gotha, 1740, 8. *angehaengt*.

—— Eaedem Conciones, Latine redditae a *Frid. Ludov.* BOECKERO.

v. in WOLFII Monumentis typographic. Part. II, p. 58-165.

Iac. MENTELII, s. vt aliis videtur, *Ant.* VITRE, breuis Excursus de loco, tempore et Authore inuentionis Typographiae, *Paris. exc. Ant. Vitre*, 1644, 4.

v. etiam in WOLFII Monument. typographic. Part. II, p. 189-236.

—— De vera Typographiae origine Paraenesis ad *Bern. a* MALINKROT, *Paris. ex offic. Rob. Ballard*, 1650, 4.

v. etiam

v. etiam in WOLFII Monument. typograph. Part. II, p. 237-366.

— Obseruationes de praecipuis Typographis et Typographiae origine, ex Codice *Baluziano*.

v. in WOLFII Monument. typographic. Part. II, p. 367-403.

Ioh. STOHRII Dissertatio de ortu Typographiae, *Lipſ.* 1666, 4.

v. etiam in WOLFII Monument. typographic. Part. II, pag. 456-494.

Zachar. von BEICHLINGEN *wahrer Vnterricht vom Vrſprung, Fortgang, Lobe, Nothwendigkeit, Nutzen, Freyheit, Rechten und Gerechtigkeit der Buchdruckereyen, oder derſelben Officianten und Verwandten*, Eisleben, *druckts Andreas Koch*, 1669, 4.

Laur. NORMANNI Dissertatio de renaſcentis litteraturae miniſtra Typographia.

v. in WOLFII Monument. typographic. Part. II, pag. 550-594.

Ioh. Phil. BOCKENHOFFERI breuis Relatio de origine Typographiae, ex Danico Latine verſa.

v. in WOLFII Monument. typographic. Part. II, p. 965-978.

Dan. Guil. MOLLERI Dissertatio de Typographia, *Altd.* 1692, 4.

Et addita eſt *Guſt. Geo.* ZELTNERI Vitae *Ioh.* LVFTII, Germanice ſcriptae, *Norimb.* 1727, 4. et exſt. in WOLFII Monument. typograph. P. II, p. 607-614.

Ern. Chr. SCHROEDTERI Diſſertatio de Typographia, *Wittenb.* 1697, 4.

v. etiam in WOLFII Monument. typograph. P. II, pag. 614-632.

Pauli PATRIS de Germaniae miraculo optimo, maximo, Typis litterarum, earumque differentiis, Diſſertatio, qua ſimul Artis typographicae vniuerſa ratio explicatur, *Lipſ.* 1710, 4.

v. etiam in WOLFII Monument. typograph. Part. II, pag. 705-866.

Petri Pauli FEKNO Programma de duplici Germaniae inuento, Typographia et puluere pyrio, *Torgae*, 1713, *fol.*

v. in WOLFII Monument. typographic. Part. II, p. 867-872.

Ioh. Dav. WERTHERS *wahrhafftige Nachrichten der ſo alt als berühmten Buchdrucker-Kunſt, in welchen vom Vrſprung und Fortgang der Buchdruckereyen von 1440 an, bis 1721, und denen darinn eingeführten Gebraeuchen, auch eingeſchlichnen Mißbraeuchen und Vnordnungen, gehandelt wird*, Frf. und Leipz. *bey Ioh. Felix Bielcken*, 1721, 4.

Ioh. Dan. SCHOEPFLINI Programma, quo Typographiae An. 1440 inuentae feſtum ſeculare indictum, *Argent.* 1740, 4.

Et exſt. inter *Eius* Commentationes hiſtoricas et criticas, *Baſ.* 1741, 4. p. 557-560.

Andr. HOIER Programmata II de originibus Typographiae, *Sleſv.* 1740, 4.

§. III.

SCRIPTORES, QVI HARLEMO LAVDEM INVENTAE TYPOGRAPHIAE VINDICARE ADNISI SVNT.

Petri SCRIVERII *Laurekrans voor* Laurens KOSTER *van* Haerlem, *eerſte Vinder van de Boekdruckerey.*

Subiungitur Libro inſcripto: *Beſchryvinge ende Lof der Stad* Haerlem, *door* Sam. AMPZING, *Haerlem*, 1628, 4.

— Laurea *Laur.* COSTERI Latine reddita a *Geo.* QVAPNERO.

v. in WOLFII Monument. typographic. P. I, pag. 209-451.

Marci Zuerii BOXHORNII de typographicae Artis inuentione et inuentoribus Diſſer-

Differtatio, *Lugd. Bat. ex offic. Hieron. de Vogel, 1640, 4.*
v. etiam in WOLFII Monument. typograph. P. I, pag. 813-865.

Fiction fur l'Invention de l'Imprimerie par de la SALLE, Sr. de LESTANG.
v. *dans l'Extraordinaire du Mercure galant, d'Octob. 1679, Tom. VIII, p. 115-135.*
* Auctor *Harlemo* Typographiae inuentionem tribuit, fed fictione ludicra vtitur, et ludere in re feria, quam litem componere, maluiffe videtur.

ANONYMI *fome Obfervations concerning the invention and progrefs of Printing.*
v. *in Transaction. Anglic. An. 1703, M. Iul. Num. 286, pag. 1416, et M. Nouemb. Num. 288, pag. 1507-1516.*

—— Eaedem Obferuationes Latine redditae a *Petro* AMSINCKIO.
v. in WOLFII Monument. typographic. Part. II, p. 979-995.

Leven van Laurens Iansz KOSTER, Haarlemmer, *eerfte Vinder der Drukkunft.*
v. *in de Levensbefchryving van beroemde en geleerde Mannen, Part. II, Num. VI, pag. 9-82.* Amft. 1730, 8.

Iac. KORTEBRANTS *Lof der Drukkunft te* Haerlem *uitgevonden door* Laureus Ianfzoon KOSTER, *omtrent het Jaer MCCCCXL, op haer derde Eeuwgetyde, met nodige Aanmerkingen,* te Delf, *by Pieter van der Kloot, 1740, 4.*

Ioh. Chr. SEIZ *het derde Jubeljaar der uitgevondenen Boekdrukkunft, behelzende een beknopt Hiftoris Verhaal van de Vitvinding der edle Boekdrukkonft, etc.* te Haerlem, *by Izaac en Ioh. Enschede, 1740, 8. maj.*
* Contra hunc librum exftat *Mich.* MAITTAIRII Epiftola Latina, et *Anonymi* Gallica in Diario erudito, infcripto: *Nouvelle Bibliotheque, Tom. XV, p. 227-267.*

§. IV.

SCRIPTORES, QVI SINENSIBVS, AVT ALIIS, TYPOGRAPHIAE INVENTIONEM ADSCRIPSERVNT.

LE GESNE *Differtation de l'origine de l'Imprimerie.*
v. *dans l'Extraordinaire du Mercure Galant d'Octob. 1679, Tom. VIII, p. 216-228.* et in WOLFII Monument. typographic. Part. II, p. 1117.

Sam. ENGEL *Lettre fur l'Invention de l'Imprimerie.*
v. *dans le Iournal Helvetique, Septemb. 1741, pag. 852, et fuiv.*
(*) Auctor in hac Epiftola p. 856, feqq. primam Artis inuentionem *Sinenfibus* tribuit, licet cum noftra libros imprimendi ratione non omnino conueniat.

—— *Lettre fur l'origine de l'Imprimerie et fur diverfes Editions anciennes,* à Berne, *1742, 8.*

Iohn BAGFORD'S *Effay on the Invention of Printing, with an Account of his Collection for the fame by* Humfrey WANLEY.
v. *in Transaction. Anglic. An. 1707, M. Maj. Num. 310, pag. 2397.*

—— Exercitatio de inuentione Typographiae, vna cum *Humfredi* WANLEII enarratione rerum, quas ad illam illuftrandam collegit BAGFORDVS, ex Anglico Latine verfa a *Petro* AMSINCKIO.
v. in WOLFII Monument. typographic. P. II, p. 995-1015.

Ioh. TOLANDI Coniectura verofimilis de prima Typographiae inuentione.
v. in fronte Tomi II Annalium typographicor. *Mich.* MAITTAIRII, *Hagae Comit. 1722, 4.* et in libro infcripto: *Colle-*

Collection of Several Pieces of Iohn TOLAND, *Lond. 1726, 8. Vol. I, p. 297.* et in WOLFII Monument. Typograph. P. II, p. 904.

Chr. Frid. WADSKIAERS *Gedancken von dem ersten Erfinder der Buchdrucker-Kunst, aus dem Daenischen übersetzt, mit* Chr. Frid. GESNERS *Anmerckungen.*

S. *in* Chr. Frid. GESNERS *Buchdrucker-Kunst und Schrifftgiesserey, Part. III, p. 93 - 114.*

* Auctor Typographiam a *Nic.* IENSON inuentam, hunc vero gente *Danum*, ideoque *Danis* inuentionis laudem tribuendam esse, statuit.

Wilh. Ier. Iac. CLESSENS *Drittes Jubel-Fest der Buchdrucker-Kunst etc. worinnen von Erfindung, Ausbreitung und Verbesserung, vom Nutzen, Lob und Fürtreflichkeit, rechten Gebrauch und Missbrauch derselben, gehandelt wird, sammt einer Vorrede* Geo. Cunr. RIEGERS, *Gotha, bey Ioh. Andr. Reyher, 1740, 8.*

* Auctor Typographiae inuentionem nulli certo loco adscribit, aliorumque tantummodo de hac re opiniones refert.

SECTIO IX.
SCRIPTORES HISTORIAE ARTIS TYPOGRAPHICAE SINGVLARVM QVARVNDAM REGIONVM ET VRBIVM.

§. I.
GERMANIAE.

Geo. Cph. KREYSIG *Nachlese zum Buchdrucker-Jubilaeo in Ober-Sachsen, oder Historie derer ehemahligen Buchdrucker zu* Altenburg, Annaberg, Freyberg, Pirna *und* Zwickau, *nebst einem Verzeichniss aller dahin gehörigen Schrifften,* Dresden, *1741, 4.*

Chr. SCHOETTGEN *Historie derer* Dresdnischen *Buchdrucker*, Dresden, *bey Friedr. Heckel, 1740, 4.*

Chr. Aug. FREYBERG *von den allerersten und aeltesten Buchdruckern zu* Dresden, *Dresden, 1740, 4.*

—— *Reliquien von der* Dresdnischen *und übrigen Obersaechsischen Buchdrucker-Historie,* Dresden, *1741, 4.*

Ioh. Imman. MVLLER Incunabula Typographiae *Lipsiensis*, *oder die* Leipziger *Buchdruckerey nach ihrer ersten Beschaffenheit,* Leipzig, *1720, 4.*

Ioh. Henr. LEICHII de Origine et incrementis Typographiae *Lipsiensis* Liber singularis, vbi varia de litterariis vrbis studiis et viris doctis, qui in ea claruerunt, inseruntur. Accedit Librorum Sec. V excusorum ad MAITTAIRII Annales Supplementum, *Lips. in aed. Bernh. Cph. Breitkopfii, 1740, 4.*

Chr. SCHOETTGEN *Nachricht von denen Buchdruckereyen zu* Merseburg, Eilenburg *und* Grimme.

S. *in dessen Vorrede zu den* Dresdnischen *Jubelgeschichten,* Dresden, *1740, 4.*

Mich. Henr. REINHARD Programma de Typographia *Torgauiensi* illustri, Torgauiae, *1740, 4.*

Ephr. Gottlob EICHSFELD *Historische Nachricht von alten* Wittenbergischen *Buchdruckern, seit Erfindung der Buchdrucker-Kunst.*

v. cum *Eiusd.* Relat. *vom* Wittenbergischen *Buchdrucker - Iubilaeo,* Wittenb. *1740, 4.* p. 91 - 198.

Nachricht von der Coburgischen *Buchdruckerey.*

v. *in der vollstaendigen Beschreibung des* Coburgischen *Buchdrucker-Iubilaei*, Coburg, *1740*, *8*. p. 1, seqq.

Wolfg. Adolph. SCHROEN *kurzer Entwurff der Historie der* Sachsen-Weimarischen *Hof-Buchdruckerey.*

S. *im* Weimarischen *Beytrag zu feyerl. Begehung des dritten Jubel-Fests der Buchdrucker-Kunst*, Weimar, *1740*, *8*. p. 53 - 112.

Chr. KNAVTH *Abhandlung*, wie *die Druckerey in* Ober-Lausitz *der Evangelischen Religion daselbst gedienet*, Görlitz, *1739*, 4.

—— *Historischer Abriss von Anfang und Wachsthum der Gelehrsamkeit in* Ober-Lausitz, *und* wie *die Oberlausitzischen Buchdruckereyen derselben gedienet*, Leipz. und Görlitz, *1740*, 4.

—— Annales Typographici Lusatiae superioris, *oder Geschichte derer* Ober-Lausitzischen *Buchdruckereyen*, *darinnen von derselben An- und Einrichtungen, Schicksaalen, Drucker-Herren, und denen aus selbigen ans Licht erschienenen Schrifften, gehandelt* wird, Lauban, *bey Nic. Schillen*, *1740*, 4.

—— *Historische Nachricht vom Anfang und Wachsthum der Buchdruckerey in* Görlitz, *Görlitz*, *1737*, *fol.*

Mart. STVBRIZ Epistola gratulatoria ad Senatum populumque *Budissinensem* super auspicatissima Artis atque officinae typographicae restauratione, *Budissae*, *exscr. Cph. Baumann*, *1657*, 4.

Pauli Dan. LONGOLII *Vorschmack von der zum Drucke bereitliegenden vollstaendigen Jahr-Geschichte des Buchdrucker-Wesens der* Brandenburgischen Lande oberhalb des Gebürges, *Hoff*, *1742*, *fol.*

Chr. MVNDEN *Historischer Bericht von denen* Franckfurter *Buchdruckern.*

S. Eiusd. *Historischen Bericht von den ersten Erfindern der Buchdrucker-Kunst*, p. 172 - 236. vid. supra, Sect. VIII, §. I.

Ioh. Henr. *von* SEELEN *Nachricht von dem Ursprung und Fortgang der Buchdruckerey in der Reichs-Stadt* Lübeck, *worinnen die Lübeckischen Buchdrucker und allerley von ihnen gedruckte merckwürdige Bücher und Schrifften angeführet und beschrieben* werden, *mit verschiedenen zur gelehrten Historie gehörigen Anmerckungen*; Lübeck, *bey Ionas Schmidt*, *1740*, *8*.

Ioh. Henr. Gottfr. ERNESTI *Summarische Nachricht von den Buchdruckern in* Nürnberg.

Ist desselben *wohleingerichteter Buchdruckerey vorgesetzt*, Nürnb. *1733*, 4. *oblong.*

Historie der Buchdruckerey in Vlm.

S. *bey denen Vlmischen Jubel-Reden*, Vlm, *1740*, *8*. *p. 81 - 103.*

Geo. Gothofr. KVSTERI Historia Artis typographicae in *Marchia*, Berolini, *1746*, 4.

C. F. SIMON *Projet de l'Etablissement d'une Imprimerie Royale* à Berlin, *à Paris*, *dressé et imprimé per C. F. Simon*, *1741*, *fol.*

S. *Neuer Büchersaal der schönen Wissenschafften*, *Vol. III*, *p. 242 - 252*, 443 - 457.

Nachricht von der Buchdruckerey und Buchdrucker-Herren in Stargard.

S. *im Stargardischen Buchdrucker-Iubilaeo*, Stargard, *1740*, 4. p. 21 - 24.

§. II.
I T A L I A E.

Pellegr. Ant. ORLANDI *Origine e Progressi della Stampa*.
Titulum integrum vide huius Cap. Sect. VIII, §. I.

Iulii BARTOLOCCII Dissertatio de origine impressionis librorum Hebraeorum, deque Typographiis Iudaicis, praesertim in *Italia*.
v. in *Eiusd.* Bibliotheca Rabbinica, *Romae*, *1675*, *fol.* Part. I, p. 432.

§. III.
G A L L I A E.

Iean *de la* CAILLE *Histoire de l'Imprimerie*, à Paris, *1689*, *4*.
v. supra, huius Cap. Sect. VIII, §. I.
(*) Totus Liber II, a p. 53-322, agit de origine et progressu Typographiae *Parisiensis*.

André CHEVILLIER *Dissertation de l'origine de l'Imprimerie de Paris*, à Paris, *1694*, *4*.
v. supra, Section. VIII §. I.

Etienne LAVREAVT *de* FONCEMAGNE *Examen de l'Opinion de* Mr. MAITTAIRE *touchant l'Epoque de l'Etablissement de l'Imprimerie en* France.
v. *dans l'Histoire de l'Acad. des Inscript. Tom. IV*, *p. 484 - 500*. Edit. d'Amst.

Fautes de M. MAITTAIRE *touchant l'Etablissement de l'Imprimerie en* France.
v. *dans les Singularitez historiques et litteraires* [*de* I. LIRON,] *à Paris*, *1739*, *8*. *Tom. III*, *p. 400 - 404*.

Liste chronologique et alphabetique des Libraires et Imprimeurs de Paris, *à Paris*, *1723*, *4*.

Typographia Regia, *Paris. in Typographia Regia*, *curante Sebast. Cramoisy*, *1650*, *12*.
* Continet primo indicem librorum, in Typographia regia excusorum, deinde carmina quaedam.

Iac. SASSIER Regis pacifici regalisque Typographiae Praeconium, carmine Latino et Graeco celebratum, *Parisiis*; *ex Typogr. G. Sassier*, *1660*, *4*.

Code de la Librairie et Imprimerie de Paris, *ou Conference du Reglement arreté au Conseil du Roi le 28 Fevrier 1723*, *et rendu commun pour tout le Royaume par Arrêt du Conseil d'Etat du 24 Mars 1744*, *avec les anciennes Ordonnances*, *Edits*, *Declarations*, *Arrets*, *Reglemens et Iugemens rendus au sujet de la Librairie et de l'Imprimerie*, *depuis l'an 1332*, *jusqu' a present*, à Paris, *1744*, *8*.

Niclas CATHERINOT *Annales Typographiques de* Bourges, *à Bourges*, *1683*, *4*.

§. IV.
B R I T A N N I A E.

S. PALMER's *History of Printing etc. particularly the Introduction and Success of it here in* England.
Titulum integrum vide supra, hoc Cap. Sect. VIII, §. I.

Conyers MIDDLETON's *Dissertation concerning*

cerning the Origen of Printing in England, *Cambridge, print. for W. Thurlbourn,* 1735, 4. maj.

Iohn LEWIS *Life of Mayster* Wyllyam CAXTON, *of the Weald of Kent, the first Printer in England, in which is given an Account of the Rise and Progress of the Art of Printing in* England, *London, printed in the Year,* 1737, 8.

§. V.

POLONIAE, PRVSSIAE, IMPER. TVRCICI.

Ioh. Dan. HOFFMANNI de Typographiis earumque initiis et incrementis in Regno *Poloniae* et magno Ducatu *Lithuaniae*, cum variis Obseruationibus, rem litterariam et typographicam vtriusque gentis illustrantibus, *Dantisci, ap. Geo. Marc. Knochium,* 1740, 4.

De Typographiis Vnitariorum in *Polonia* et *Lithuania* Relatio breuis.

Adiecta est SANDII Bibliothecae Anti-Trinitariorum, *Freistadii, 1684, 8. p. 199.*

Ioh. Bogusl. PROSCCHOWSKI Notitia Libri Graeci omnium primi, in *Polonia* typis excusi.

v. in Miscellan. Lipsiens. Nov. Vol. V, Part. II, p. 367-374

Mich. Cph. HANOW *Denckmahl der* Dantziger *Buchdruckereyen und Buchdrucker seit dem Jahr 1539 bis 1740.*

S. *in Erstlingen der Jubelfeyer wegen der Buchdrucker in* Dantzig, *1740, 4.*

Ioh. Geo. SCHVLZE Programma de officina typographica, *Constantinopoli* instituta, *Numb.* 1728, 4.

Nachricht vom Ursprung der zu Constantinopel *errichteten Buchdruckerey, nebst einem Verzeichniss derer daselbst gedruckten Bücher.*

S. *in denen Olmützischen Monathlichen Auszügen Alt und Neuer gelehrten Sachen, Vol. I, Part. VI, p. 438-451.*

§. VI.

S V E C I A E.

Ioh. Ol. ALNANDRI Historiola Artis Typographicae in *Suecia*, sub praesidio *Fabiani* TOERNERI, *Vps.* 1722, publice proposita, et recusa *Rost. et Lips. ap. Mart. Christ. Schwechtenium,* 1725, 8.

S E C T I O X.

INDICES ET RECENSIONES LIBRORVM SECVLO XV EXCVSORVM.

Ioh. SAVBERTI Catalogus librorum, proximis ab inuentione Typographiae annis vsque ad An. 1500 editorum, et in Bibliotheca Noribergensi extantium.

Accessit *Eiusd.* Historiae Bibliothecae Noribergensis, *Norib.* 1643, 12. *p. 116, seqq.*

Phil. LABBEI Veterum Editionum ante Annum CHRISTI MD Breuiarium.

v. in *Eius* Noua Bibliotheca MSS. Libror. *Paris.* 1653, 4. *p. 337-360.*

Ant. REISERI Appendix eorum, quorum scripta primis ab inuentione artis typographi-

graphicae annis sunt impressa, vsque ad initium Seculi XVI.

Accessit *Eiusd.* Indici Manuscriptor. Bibliothecae Augustanae, *Aug. Vindel. 1675, 4. p. 93 - 118.*

Corn. a BEVGHEM Incunabula Typographiae, siue Catalogus Librorum Scriptorumque proximis ab inuentione Typographiae annis, vsque ad An. MD inclusiue, in quauis lingua editorum; Opusculum saepius expetitum, Notisque historicis, chronologicis et criticis intermixtum, *Amst. ap. Ioh. Wolters, 1688, 12.*

Index Librorum nonnullorum, sub Artis Typographicae primordia, vel temporibus ab eius inuentione haud ita remotis, impressorum, in Bibliotheca *Ioh.* MORI, Episcopi Noruicensis, adseruatorum.

v. in Catalogis Libror. MStor. Angliae et Hiberniae, *Oxon. 1697, fol. Tom. II, p. 379-384.*

Mich. MAITTAIRE Annales Typographici ab Artis inuentae origine ad Annum MD, *Hagae-Comitum, 1719, 4.*

—— Annalium Typographicorum ab Artis inuentae origine ad Annum MDCLXIV, Tomus I, Pars I, II, Editio noua auctior et emendatior, *Amst. ap. Petr. Humbert, 1733, 4.*

* Hic Tomus est Tomi I, Ao. 1719 euulgati, Supplementum, et ex mente Auctoris quartus esse debebat; sed bibliopola, pro suo arbitrio, et inscio auctore, primum adpellauit, vid. MAITTAIRII Praefatio, Tomo V praemissa, p. VI.

—— Annalium Typographicorum ab Ao. MD ad An. MDXXXVI, Tomus II, *Hagae Com. ap. Fratres Vaillant et Nic. Preuost, 1722, 4.*

—— Annalium Typographicorum ab Ao. MDXXXVI ad An. MDLVII, Tomus III, cum Appendice, *Amst. ap. Petr. Humbert, 1726, 4.*

—— Annalium Typographicorum Tomus V et vltimus, Indicem in Tomos quatuor praeeuntes complectens, *Lond. ap. Gul. Darres et Cl. du Bosc, 1741, 4.*

* *Bernardi* MONETAE Obseruatiunculae in *Mich.* MAITTAIRII Annales typographicos, vna cum MAITTAIRII Notulis ad easdem, exst. *dans la Bibliotheque Britannique, Tom. VII, p. 145-163.* Reliquos Auctores, qui Operi *Maittairiano* supplendo et corrigendo operam dederunt, paulo infra, suo quemque loco, indicabimus.

Pellegr. Ant. ORLANDI *Notizie dell' Opere stampate dall' Anno MCCCCLVII, fino all' Anno MD,* Bologna, *1722,* 4.

v. supra, huius Capit. Sect. VIII, §. I.

Index Editionum aliquot Seculi XV.

v. in Appendice ad *Ioh. Matth.* GESNERI gratiarum actionem de commissa sibi Bibliotheca Ducali Vinariensi, *Vinar. 1723, 4.* p. 78 - 80.

Ioh. Geo. SCHELHORNII Additamenta quaedam ad *Mich.* MAITTAIRII Annales Typographicos.

v. in Miscellan. Lipsiens. *Lips. 1723, 8.* Tom. XII, p. 66 - 114.

Valent. Ern. LOESCHERI Incunabula Typographiae reuisa, cum Supplementis *Maettaerianis.*

v. in *Eiusd.* Libro, inscripto: Stromateus, s. Dissertationes sacri et litter. argumenti, *Vitemb. 1724, 4. p. 134 - 152 et 238 - 281.*

Ioh. Henr. a SEELEN Selectorum litterariorum Specimina XVI, XVII, XVIII, XIX, exhibentia Supplementum ad *Mich.* MAITTAIRE Annales typographicos, ex libris Lubecensibus concinnatum, *Lubecae, 1724 et 1725,* 4.

v. etiam in *Eiusd.* Selectis litterar. iunctim editis, *Lubecae, 1726, 8. p. 547, seqq.*

Ioh. Geo. SCHELHORNII de libris paulo post typographiam inuentam impressis.

v. in *Eiusd.* Diss. de libris rarior. quae inserta est *eius* Amoenitat. Litterar. *Frf. 1725, 8.* Tom. II, p. 329 et Tom. III, p. 121.

Index quorundam Librorum Saeculo XV impressorum, quos possidet Altorfii *Chr.*

Chr. Gottlieb SCHWARZIVS P.P. concinnatus a I. C. H. et I. P. R. Pars I-IV.

S. *in Fraenckischen Actis Eruditis et Curiosis*, *Collect. VIII*, p. 551, X, p. 687, XI, p. 791, XIV, p. 83

—— Idem, cum Indice nouo Librorum sub incunabula Typographiae impressorum, *Norimb. in offic. Endteriana*, 1727, 8.

Incunabula Artis Typographicae, siue Catalogus Librorum primis ab Artis inuentione annis typis exscriptorum.

v. in Bibliothecae Vffenbachianae, *Frf.* 1730, 8. Tom. II. Appendice II, p. 9-136. et in ead. Bibliotheca, s. Catalogo, *ibidem*, 1735, 8. Tom. II, p. 332-392.

Chr. Gotthold WILISCHII Annalium Typographicorum Specimen, s. Catalogus Editionum ab Ao. 1466, ad 1500, in Bibliotheca Annaebergensi extantium.

v. in *Eius* Arcanis Bibliothecae Annaebergensis, *Lips.* 1730, 8. *p.* 298-332.

Ioh. Ludolphi BVNEMANNI Catalogus MSStorum membranaceorum et chartaceorum, item librorum ab inuenta Typographia vsque ad An. MD, et inde vsque ad An. MDLX, et vlterius impressorum rarissimorum, cum multis aliis eximiis operibus, pro adsignato pretio venalium, *Mindae*, 1732, 8.

Le BERCEAV *de l'Imprimerie, ou Additions et Remarques sur le livre de* BEVGHEM, *intitulé:* Incunabula Typographiae.

v. *dans les Singularitez Historiques et Litteraires* [*de* I. LIRON,] *à Paris*, 1740, 12. *Tom. IV*, *p.* 513-532.

Index Librorum in prima Moguntiae officina typographica excusorum cum Adnotationibus *Chr. Gottl.* SCHWARZII.

v. in *Chr. Gottl.* SCHWARZII Exercitatione II de primariis quibusd. Documentis de Orig. Typographiae, *Altd.* 1740, 4. *p.* 4-56.

Adami Henr. LACKMANNI Annalium typographicorum selecta quaedam Capita, *Hamb. ap. vid. Felgineri et Ioh. Car. Bohnium*, 1740, 4.

Ioh. Henr. LEICHII Librorum Seculo XV excusorum ad *Mich.* MAITTAIRII Annales Supplementum, ex Bibliothecis Lipsiensibus.

Accessit *Eiusdem* Libro de origine Typographiae Lipsiensis, *Lips.* 1740, 4. *p.* 109-147.

Franc. Domin. HAEBERLIN Designatio Librorum quorundam ab inuenta Typographia ad annum vsque MD excusorum, excerpta ex Catalogo Bibliothecae Krafftianae, variis obseruationibus stipata et ita adornata, vt supplementi loco ad MAITTAIRII Annales typographicos haberi queat, *Vlmae*, *typis Chr. Vlr. Wagneri*, 1740, 8.

Index Editionum, quae Romae primum prodierunt post diuinum Typographiae inuentum a Germanis opificibus in eam vrbem aduectum, plerisque omnibus earum Editionum, seu Praefationibus, seu Epistolis, in medium allatis, cum breuibus obseruationibus ad easdem, rei typographicae origini illustrandae valde opportunis.

Accessit *Mich.* CANENSII Vitae Pauli II, Pontif. *Romae* 1740, 4. p. 105-288.

Ioh. Paulli ROEDERI Catalogus Librorum, qui Seculo XV Norimbergae impressi sunt, *Norimb. Typis Arnoldianis*, 1742, 4.

Ios. Ant. SAXII Catalogus Librorum, qui Mediolani editi fuere ab Ao. MCCCCLXV, vsque ad MD, chronologica serie digestus.

v. post *Eiusd.* Historiam Litterario-typographicam Mediolanens. p. 555-616, quae praemissa est Tomo I Bibliothecae Scriptor. Mediolanens. *Phil.* ARGELATI, *Mediolani*, 1745, *fol.*

Indiculus vetustorum Librorum seculo repertae artis typographicae primo et secundo impressorum, qui in Bibliotheca cathedrali Vpsalensi adhuc supersunt.

v. in ANONYMI ſtricturis ad *Olaui* CELSII Hiſtor. Bibliothecae Vpſal. *Vpſal.* 1746, 8. p. 27-34.

Frid. Otton. MENCKENII Librorum, haud ita diu ab inuenta arte typographica editorum, quibus ſuppleri poſſint Annales typographici *Maittairiani*, Decades IV.

v. in Miſcellan. Lipſienſ. Nouis Vol. VI, Part. I, p. 114-162. Part. II, p. 308-350. Part. III, p. 524-576. Part. IV, p. 695-728. Vol. XII, Part. I, p. 137-182.

Car. Chr. HIRSCHII Librorum ab Anno I. ad Annum L Sec. XVI typis exſcriptorum Millenarius I-III, *Norimb. typis Felſeckerorum*, 1746-1749, 4.

SECTIO XI.

OBSERVATIONIS DE SINGVLARIBVS QVIBVSDAM LIBRIS SVB IPSIS TYPOGRAPHIAE INITIIS IMPRESSIS.

Memoires ſur les premieres Impreſſions faites a Harlem.

v. *dans les Memoires de Litterature de* SALLENGRE, Tom. I, p. 392-398. *a la Haye* 1715, 12.

Zach. Conr. ab VFFENBACH Obſeruationes de primitiis typographicis, quae *Harlemi* in curia et *Francofurti* in Bibliotheca Vffenbachiana adſeruantur.

v. in SCHELHORNII Amoenitat. Litterar. *Francof. et Lipſ.* 1728, 8. Tom. IX, pag. 969-988.

Nachricht von dem Archetypo MSto des Speculi humanae Saluationis.

v. *in Fraenckiſchen Actis eruditis et curioſis, in der XV. Sammlung, Nürnberg,* 1729, 8. pag. 256-260.

Ioach. Cph. NEMEITZ *Anmerckung von dem zu* Harlem *aufbehaltnen raren Buche:* Speculum humanae Saluationis.

v. *in* Eiusd. *vernünfftigen Gedancken über Hiſtoriſche, Critiſche und Moraliſche Materien*, Part. I, Franckf. am Mayn, 1739, 8. p. 34-44.

Gerh. MEERMANNI Deſcriptio libri rariſſimi, circa ipſa typographiae incunabula impreſſi [*Dat Spegbel onſer Behoudeniſſe.*]

v. *in der Hamburgiſchen vermiſchten Bibliothec, Vol. II, Part. I, pag.* 81.

Ioh. Geo. SCHELHORNII Notitia libri rariſſimi ſub ipſis Typographiae initiis excuſi (inſcribitur: Ars memorandi notabilis etc.)

v. in *Eius* Amoenitat. Litterar. *Frf. et Lipſ.* 1725, 8. Tom. I, p. 1-7.

—— De vetuſta quadam Editione LACTANTII, *Venetiis*, 1471, *fol.*

v. ibid. pag. 312-317.

—— Notitia rariſſimi cuiusdam primigeniae Typographiae monumenti.

v. ibid. Tomo IV, pag. 293-300.

Ioh. Henr. von SEELEN de rariſſimo Codice Bibliorum gloſſatorum, Lingua Saxoniae inferioris, *Lubecae*, 1494, *fol.* editorum Diatribe.

v. in *Eiusd.* Selectis Litterar. *Lubecae*, 1726, 8. pag. 211-251.

—— De Caroli M. Homiliario, *Spirae*, 1482, *fol.* opere longe rariſſimo, Exercitatio.

v. in *Eiusd.* Select. Litterar. p. 252-300.

Mart. Geo. CHRISTGAV Commentatio hiſtorico-litteraria de Mammotrecto, ſtatum rei litterariae circa inuenta Typographiae tempora illuſtrante, *Frf. ad Viadr.* 1740, 4.

* Excerpta ex hac Commentatione notabiliora vide in *der Berlin. Bibliothec*, Vol. II, pag. 794.

Sebaſt. Iac. IVNGENDRES Diſquiſitio in Notas characteriſticas librorum a Typographiae incunabulo ad An. MD impreſſorum,

sorum, ex antiquissimis Codicibus inuestigatas, et rarissimorum Scriptorum recensione confirmatas, *Norib. litteris Laur. Bilingii*, *1740*, 4.

Lettre d'un des Bibliothecaires de Geneve sur l'Histoire de l' Imprimerie.
 v. *dans la Bibliotheque Raisonnée*, Tom. XXV, p. 271-284.
 * *Cette Lettre contient quelques Remarques savantes sur l'Histoire de l' Imprimerie de* Prosper MARCHAND, *et sur quelques Editions anciennes.*

Sam. ENGEL *Lettre sur diverses Editions anciennes.*
 v. supra, Sect. VIII, §. IV.

Ioach. Cph. NEMEITZ *Nachricht von der raren Ausgabe der* Officiorum CICERONIS, 1466.
 S. *in* Eiusd. *Vernünfftigen Gedancken, Part. V, pag. 192-197.*

I. D. KYPKE *Nachricht von einem zu Koenigsberg in einer Priuat-Bibliothec befindlichen Exemplar der ersten Ausgabe* Officiorum CICERONIS anni 1465, *Koenigsb. 1736*, 4.

Anmerckungen von der alleraeltesten und ersten gedruckten Ausgabe der Lateinischen Bibel in der Koenigl. Bibliothec zu Berlin, und andern daselbst befindlichen alten Lateinischen Bibel-Ausgaben.
 S. *in der Berlinischen Bibliothec Vol. I, Part. II, pag. 269-282. Part. III, p. 429-438. Vol. II, Part. V, p. 686 689.*

Ioh. Henrich TODE *Nachricht von einigen alten, im XV Seculo gedruckten, Lateinischen Bibeln.*
 S. *in der Berlinischen Bibliothec, Vol. II, Part. III. p. 410-422. Part IV, p. 478-482. Part. VI, p. 744-756.*

SECTIO XII.

RELATIONES DE LVDIS SECVLARIBVS ARTIS TYPOGRAPHICAE, VARIIS IN LOCIS CELEBRATIS.

BRESSLAV.

Bresslauisches *Iubel-Gedaechtniß der vor Dreyhundert Iahren erfundenen Buchdrucker-Kunst, in einer vollstaendigen Sammlung alles desjenigen, wodurch im Iahr 1740 in den drey Euangelischen Haupt-Kirchen der Stadt* Bresslau, *in denen ordentlichen Predigten, und in beyden Euangelischen Gymnasiis, auch andern gelehrten Federn, bey der oeffentlich darüber angestellten Freuden-Bezeugung, der in* Bresslau *über 200 Iahr schon blühenden Baumannischen Buchdruckerey, das Andencken dieser edlen Erfindung einstimmig erneuert worden*, Bresslau, *in der Baumannischen Erben Buchdruckerey*, *1740*, 4.

COBVRG.

Vollstaendige Beschreibung und Sammlung alles dessen, was bey dem zu Coburg *wegen der erfundenen Buchdrucker-Kunst gefeyerten Iubilaeo, vorgefallen, und abgehandelt worden*, Coburg, *bey Moritz Hagens Wittwe*, *1740*, *8*.

DANTZIG.

Erstlinge der Iubel-Feyer in Dantzig, *Dantzig, bey Thom. Ioh. Schreiber*, *1740*, 4.

DRESDEN.

Der loeblichen Buchdrucker-Gesellschafft zu Dresden *Iubel-Geschichte Ao. 1740, den 24 und 25 Iunii. Mit einer Vorrede* Chr. SCHOETTGENS, *Dreßden*, *1740*, 4.

ERFVRTH.

Hilaria Typographica Erfordiensia, *oder Historischer Bericht von der Iubelfeyer, welche zum Andencken der vor Dreyhundert Iahren erfundenen Buchdrucker-Kunst, am 27 Iunii 1740 auf der uralten Vniuersitaet* Erfurth *begangen worden, nebst der bey solcher Gelegenheit gehaltenen Academischen Rede, und andern dahin gehoerigen Schrifften*, Erfurth, *bey I. W. Ritschel, 1740*, 4.

FRANCKFVRTH AM MAYN.

Chr. MVNDENS *Danck-Predigt am Dritten Iubel-Fest wegen Erfindung der Buchdrucker-Kunst etc. nebst einem Historischen Bericht von denen ersten Erfindern dieser Kunst, denen Franckfurtischen Buchdruckern, und dem Dritten Buchdrucker Iubel-Fest. Nach dem Tode des Auctoris vollendet und ausgefertiget durch* Ioh. Erasm. Geo. von KLETTENBERG, *Franckfurth am Mayn, 1741*, 8.

GOTHA.

Kurtze Nachricht, wie das Iubilaeum der Buchdrucker-Kunst in der Stadt Gotha *celebriret worden, nebst einem Vorbericht von* Ioh. Benj. HVHN, *Gotha, mit Reyherischen Schrifften, 1740*, 8.

GRIMMA.

Nachricht, wie das Andencken der Erfindung der Buchdrucker-Kunst 1740 in der Kloster-Kirche zu Grimma, *vor-und nachmittags feyerlich begangen worden.*

S. *im Gepriesenen Andencken von Erfindung der Buchdruckerey, in Leipzig gefeyert.* pag. LI.

LEIPZIG.

Iubilaeum Typographorum Lipsiensium, *Lips. 1640*, 4.

Gepriesenes Andencken von Erfindung der Buchdruckerey, wie solches in Leipzig *beym Schluß des Dritten Iahrhunderts von den gesammten Buchdruckern daselbst gefeyert worden*, Leipzig, 1740, 4.

MAGDEBVRG.

Magdeburgischer *Beytrag zum Lobe Gottes wegen der erfundenen Buchdrucker-Kunst*, Magdeburg, 1740, 4.

NVRNBERG.

Vier Medaillen auf das in Nürnberg *begangene Iubel-Fest wegen Erfindung der Buchdruckerey.*

S. *in* I. H. LOCHNERS *Medaillen-Sammlung, A. 1740, pag. 233, 241, 249, 385.*

STARGARD.

Stargardisches *Buchdrucker-Iubilaeum*, Stargard, *1740*, 4.

VLM.

Vlmische *Iubel-Reden, am Dritten Iubel-Feste der Buchdrucker-Kunst in* Vlm, *Vlm, bey C. V. Wagner*, 1740, *8.*

WEIMAR.

Weimarischer *Beytrag zu feyerlicher Begehung des Dritten Iubel-Fests der Buchdrucker-Kunst, darinnen, nebst der dabey gehaltnen Predigt, andere dahin gehoerige Betrachtungen enthalten, nebst einer Vorrede* Ioh. Geo. WEBERS, *Weimar, bey Ioh. Leonh. Mumbach, 1740*, 8.

WERNIGERODA.

Wernigerodisches *Danck-und Iubel-Fest wegen der erfundenen Buchdrucker-Kunst*, Wernigerode, *1740*, 4.

WITTENBERG.

Ephr. Gottlob EICHSFELD *Relation vom* Wittenbergischen *Buchdrucker-Iubilaeo 1740, nebst einer Historischen Nachricht von alten Wittenbergischen Buchdruckern*, Wittenberg, *bey L. G. Eichsfeld, 1740*, 4.

SECTIO

SECTIO XIII.

DE TYPOGRAPHIAE LAVDIBVS, VSV, ET ABVSV.

Mart. LVTHERI *Merckwürdige Aussprüche von der Buchdruckerey, nebst einigen Anmerckungen* Dan. PEVCERI, *Rect. zu Naumburg.*

Exst. vna cum *M.* LVTHERI *Send-Brief vom Dollmetschen, mit* Dan. PEVCERI *Anmerckungen*, Leipzig, 1740, 8. p. 81-144.

Ioh. Arn. BERGELLANI Poema Encomiasticum.

v. supra, Sect. VII, §. I.

Guil. INSVLANI, *Menapii* Statera Chalcographiae, qua bona ipsius malaque simul appenduntur et numerantur, *sine loco*, 1517, 8.

v. etiam in calce Historicar. Obseruationum *Gul.* INSVLANI, quae additae sunt Phrasibus historicis ac Sententiis ex Latinae linguae Scriptor. a *Nic.* LIBVRNICO collectis, *Col. Agr.* 1617, 12, et in WOLFII Monumentis Typograph. Part. I, p. 1046.

Henr. STEPHANI Artis typographicae Querimonia, de illiteratis quibusdam typographis, propter quos in contemtum venit. Accedunt Epitaphia Graeca et Latina doctorum quorundam typographorum, ab eodem scripta, *Exc. Henr. Stephanus*, 1569, 4.

v. etiam fine Epitaphiis in *Theod. Ianson. ab* ALMELOVEEN Diss. de Vitis STEPHANORVM, *Amst.* 1683, 8. *pag.* 138. cum plerisque in MAITTAIRII Historia Stephanorum, *Lond.* 1709, 8. *pag.* 293. absque illis cum *Henr.* STEPHANI Pseudocicerone, *Halae*, 1737, 8. *pag.* 371. cum Epitaphiis omnibus, in WOLFII Monumentis Typograph. Part. I, p. 41. seq.

Der Edle Vogel Greiff, Poëtisch, und in kurzen Reimen verfasset und fürgestellet, zu sonderlichen Ehren der Lobwürdigen, hochberühmten Kunst Buchdruckerey.

Ist bey Hieron. HORNSCHVCHS Ὀρθοτυπογραφία, *Leipzig*, 1634, 8. *pag.* 107. *angehaengt.*

Valent. KLEINWECHTERI Actus Seculares II in laudem Typographiae.

v. in WOLFII Monumentis Typographic. Part. I, p. 1005-1014.

Chr. GVEINTZ Encomium Artis Typographicae, e Germanica in Latinam linguam translatum a *Ioh.* OSEWALTO.

v. in WOLFII Monnment. Typograph. P. I, p. 1040-1045.

Ahasv. FRITSCHII Dissertatio de abusibus Typographiae tollendis, *Arnst.* 1662, 4.

—— Eadem, cum Dissertatione de Zygenorum origine, vita et moribus, *Ienae*, 1664, 4.

Exst. etiam in *Ahasv.* FRITSCHII Opusculis variis, Tom. II, Part. IV, pag. 172. *Norib.* 1732, *fol.* et in WOLFII Monumentis Typograph. Part. II, p. 428.

—— Dissertatio de Typographis.

v. in *Eius* Tractatu de Typographis, Bibliopolis, Chartariis et Bibliopegis, *Ienae*, 1675, 4. et in *Eiusd.* Opusculis variis, pag. 180. et in WOLFII Monumentis Typograph. Part. II, p. 503.

C. Ludov. THIBOVST Carmen Latinum ad regiae Scientiarum Academiae Socios, vt in suam Societatem Artem typorum cooptent.

v. in *Ioh. Geo.* ECCARDI *Monathlichen Auszügen*, *An.* 1700, *m. April. p.* 142-153. et in WOLFII Monument. Typograph. P. II, p. 632-643.

Ioh. Cph. KRAVSII Epistola de laudibus Typographiae, e lingua Germanica Latine reddita a *Ioh. Gerb.* SVCKSDORFIO. [scripta est Ao. 1709.]

v. in WOLFII Monumentis Typograph. P. II, 700-704.

Sebast. Iac. IVNGENDRES Epistola de Libris accuratius imprimendis et de caussis

ſis mendorum typographicorum, *Frf. ad Moen. ap. I. P. Gerhard, 1721*, 4.

Ioh. Aug. ERNESTI Proluſio, qua quaeritur, quibus litterarum diſciplinis, et quatenus, Chalcographia proſit, *Lipſ. 1740*, 4.

v. Et in Actis Secular. Lipſienſ. inſcriptis: *Geprieſenes Andencken von Erſindung der Buchdruckerey, p. 73-88.*

Car. Henr. THEVNE de Typographiae in rem Chriſtianam meritis et peccatis Programma, *Sorauiae, 1740*, 4.

Ioh. Car. BEQVIGNOLE de ſtatu Typographiae ſuperiorum temporum ad hodiernum comparato Diſſertatio, *Halae Salicae, 1740*, 4.

Iac. CARPOV *Vergleichung der Kunſt in Erſindung des Schreibens und der Buchdruckerey*, Weimar *und* Iena, *bey Ioh. Ad. Melchior, 1740*, 4.

Ioh. Cph. GOTTSCHED *Lob - und Gedaechtniß - Rede auf die Erſindung der Buchdrucker-Kunſt.*

v. in Actis Secular. Lipſienſ. inſcriptis: *Geprieſenes Andencken von Erſindung der Buchdruckerey etc.* Leipzig, 1740, 4. pag. 17-60, *und in* I. C. GOTTSCHEDS *geſammleten Reden*, Leipzig, 1749, 8. p. 127.

Ioh. Frid. MAY *Rede zur Vertheidigung der Buchdrucker-Kunſt.*

v. ibid. pag. 121-137.

Ioh. Gottfr. ZEISKE *von dem Nutzen und denen Verdienſten der Buchdrucker-Kunſt*, Budiſsin, 1740, 4.

SECTIO XIV.

DE RATIONE ET CONSTITVTIONE ARTIS TYPOGRAPHICAE, VARIAQVE EIVS SVPPELLECTILE.

Pauli PATRIS Diſſ. de typis litterarum, earumque differentiis, qua ſimul Artis typographicae vniuerſam rationem explicat.

vide ſupra, huius Capit. Sect. VIII, §. II.

La Science pratique de l' Imprimerie, contenant des Inſtructions tres faciles pour ſe perfectionner dans cet art. On y trouvera une Deſcription de toutes les pieces, dont une preſſe eſt conſtruite, avec le moyen de remedier à tous les defauts, qui peuvent y ſurvenir, et avec une Methode nouvelle et fort aiſée pour impoſer toutes ſortes d' impoſitions etc. Le tout repreſenté avec des figures en bois et en taille douce.(par Martin Dominique FERTEL,) *a* Saint Omer, *par M. D. Fertel, 1723*, 4.

Ioh. Henr. Gottfr. ERNESTI *Wohleingerichtete Buchdruckerey, mit 121 Teutſch-Lateiniſch-Griechiſch-und Hebraeiſchen Schrifften, vieler fremden Sprachen Alphabeten, Muſicaliſchen Noten, Calender-Zeichen, und Mediciniſchen Charactern ingleichen allen üblichen Formaten, und mit accurater Abbildung der Erfinder der loeblichen Kunſt, nebſt einer Summariſchen Nachricht von den Buchdruckern in Nürnberg, und etlichen kurtzgefaßten Anmerckungen von der Hebraeiſchen Sprache*, Nürnberg, *bey Ioh. Andr. Endters Erben, 1733*, 4. *oblong.*

Ioh. Bernh. HELLERS *Wohlgemeinte Gedancken über Führung einer Buchdruckerey*, Erfurth, *bey Ioh. Dav. Iungnicol, 1740*, 4.

Chr. Frid. GESSNERS *die ſo noethig, als nützliche, Buchdrucker-Kunſt und Schrifft-Gießerey, mit ihren Schrifften, Formaten und allen dazu gehoerigen Inſtrumenten abgebildet, auch klaerlich beſchrieben, und nebſt einer kurtzgefaßten Erzaehlung vom Vrſprung und Fortgang der Buchdrucker-Kunſt*

Kunst überhaupt, insonderheit von den vornehmsten Buchdruckern in Leipzig *und andern Orten Teutschlandes. Mit einer Vorrede* Iohann Erhard KAPPENS, Leipzig, *bey Chr. Friedr. Gesner, I Theil, 1740,* II, *1740.* III, *1741.* IV, *1745, Voll. IV, 8.*

—— *In der Buchdruckerey wohl unterrichteter Lehr-Junge, oder der löblichen Buchdrucker-Kunst nöthige und nützliche Anfangs-Gründe, darinnen alles, was bey selbiger in acht zu nehmen und zu lernen vorfaellt, mitgetheilet wird,* Leipzig, *bey C. F. Gesner, 1743, 8.*

I. B. *de* LANA *Lettre sur une nouvelle maniere d'imprimer.*

v. in Parergis Gottingens. *Getting. 1738, 8.* Tom. I, Lib. IV, p. 141-144.

SECTIO XV.

TYPORVM VARII GENERIS SPECIMINA.

Typorum et Characterum officinae chalcographicae *Geo. Leop.* FVHRMANNI, ciuis et bibliopolae Norici, Designatio, *Nuremb. 1616, 4.*

Espreuve des Caracteres nouvellement taillez, à Sedan, *par* Iean IANNON, *Imprimeur de l'Academie, 1621, 4.*

Le Thresor de l'Imprimerie, demonstré par la multitude et diversité de ses characteres, par Nicolas IVLLIERON, *Imprimeur de Sa Maj. en Sa ville de Lyon,* à Lyon, *1622, 4.*

Epreuve de quelques matrices, qui sont dans la fonderie de Pierre ESCLASSAN, *Libraire-Imprimeur, qu' il a eues des meilleurs graveurs de France, d'Allemagne et de Hollande,* à Paris, *in fol. patenti.*

Proeve der Drukkerye van Willem *en* David GOEREE, *bestaande in seven schone Druck-Pressen etc.* Amst. *1732, 4.*

Modéles des Caracteres de l'imprimerie, et des autres choses necessaires au dit Art, nouvellement gravês par Simon Pierre FOVRNIER, *le jeune, Graveur et Fondeur des Caracteres,* à Paris, *1742, 4.*

Epreuves des Caracteres de la Fonderie de Claude MOZET, *à Paris, 1743, 4.*

Epreuve des Caracteres de la Fonderie de Nicolas GANDO, à Paris, *de l'Imprimerie de Iaques Guerin, 1745, 4.*

SECTIO XVI.

TYPOGRAPHORVM CELEBRIVM VITAE.

Theod. Ianss. ab ALMELOVEEN de Vitis STEPHANORVM, celebrium Typographorum, Dissertatio epistolica, in qua de STEPHANORVM stirpe, indefessis laboribus, varia fortuna, atque libris, quos orbi erudito eorundem officinae emendatissime impressos unquam exhibuerunt, subiecto illorum indice, agitur. Subiecta est *Henr.* STEPHANI Querimonia Artis typographicae. *Eiusdem* Epistola de statu suae Typographiae, *Amst. ap. Ianssonio-Waesbergios, 1683, 8.*

Mich. MAITTAIRE STEPHANORVM Historia, Vitas ipsorum ac libros complectens, *Londini, typis Benj. Motte, 1709, 8. maj.*

—— Historia Typographorum aliquot Parisiensium Vitas et Libros complectens, *Londini, typis Gul. Bowyer, 1717, 8. maj.*

Frid

Frid. ROTH-SCHOLTZII Icones Bibliopolarum et Typographorum de Republica Litteraria bene meritorum, ab incunabulis Typographiae ad noſtra vſque tempora, *Norimb. et Altd. ap. haered. Ioh. Dan. Tauberi, 1726, fol.*

—— Theſaurus Symbolorum ac Emblematum, id eſt, Inſignia Bibliopolarum et Typographorum, ab incunabulis Typographiae ad noſtra vſque tempora. Praemiſſa eſt *Ioh. Conr.* SPOERLII Diſſertatio epiſtolica, quae introductionis loco ad notitiam horum Inſignium. Acceſſit *Geo. Andr.* VINHOLDI Programma de quibusdam Notis et Iuſignibus Bibliopolarum et Typographorum, *Norimb. et Altd. ap. haered. Ioh. Dan. Tauberi, 1730, fol.*

Erh. REVSCH *Abbildung der allererſten und etlicher anderer berühmter Buchdrucker, nebſt Summariſcher Nachricht von den Buchdruckern in* Nürnberg.

Iſt Ioh. Henr. Gottfr. ERNESTI *wohleingerchiteter Buchdruckerey praemittiret,* Nurnb. *1733, 4. oblongo.*

* * *

Vita *Ioh.* GVTTENBERGII ex variis Auctoribus collecta.

v. in ADAMI Vitis Philoſophor. Germ. p. 1, ſeqq.

Chr. MVNDENS *Hiſtoriſcher Bericht von* Iohann GVTTENBERG.

S. *in* Eiusd. *Hiſtoriſchem Bericht von Erſten Erfindern der Buchdrucker-Kunſt,* p. 88-96. vide ſupra, Sect. IV, Cap. III, de Arte typograph.

Ioh. Dav. KOEHLERS *Ehrenrettung* Ioh. GVTTENBERGS.

v. ſupra, Sect. VIII, §. I.

Eine Gedaechtnis-Müntze auf Ioh. GVTTENBERG *von* SORGENLOCH, *genannt* GAENSFLEISCH, *warhafftigen Erfinder der Buchdruckereyen, Ao. 1740.*

S. *in* I. D. KOEHLERS *Hiſtor. Müntz-Beluſtigung, XIV Theil, p. 353.*

Vita *Ioh.* FAVSTI Typographi.

v. in ADAMI Vitis Philoſophor. Germ. p. I, ſeqq.

Lettre d' un Bibliothecaire de Geneve ſur Iean FAVST, *Imprimeur de* Mayence.

v. *dans la Bibliotheque Raiſonnée, Tom. XXXV, p. 141-154.*

* De *Eiusdem* Vita agunt etiam multi Scriptorum, qui de Inuentione Typographiae expoſuerunt, de quibus vide ſupra, Sect. VIII.

Leven van Lourens IANSZ, KOSTER, *Haarlemmer eerſte Vinder der Drukkunſt.*

v. *in de Levensbeſchryving van beroemde en geleerde Mannen,* Amſt. *1730, 8, Part. II, Num. VI, p. 9-82.*

* Plura de hoc COSTERO vide ſupra, Sectione VIII, §. III.

Vita *Ioh.* FROBENII.

v. in ADAMI Vitis Philoſophor. Germ. *Frf. 1706, fol.* p. 29, 30.

Notizie di Gio. FROBEN, *di N. N. Academico Fiorentino.*

v. *nella Raccolta d' Opuſcoli Scientifici e filologici,* Venez. *1743, 12. Tom. XXVIII, p. 83-127.*

Guſt. Geo. ZELTNERI *Kurtzgefaſste Hiſtorie der gedruckten Bibel-Verſion und anderer Schrifften* D. Mart. LVTHERI, *in der Beſchreibung des Lebens und derer Fatorum* Hanns LVFFTS, *auch anderer daſigen und benachbarten Typographorum,* Nürnb. und Altd. *bey Ioh. Dan. Taubers Erben, 1727, 4.*

Frid. Iac. BEYSCHLAGII Spicilegium ad Zeltneri Vitam *Ioh.* LVFFTII.

v. in BEYSCHLAGII Sylloge Varior. Opuſculorum, *Halae Sueuor. 1729, 8.* Tom. I, Faſc. II, p. 369-445.

SECTIO

SECTIO XVII.

DE CORRECTORIBVS IN OFFICINIS TYPOGRAPHICIS, EORVMQVE OFFICIO.

Ioh. Conr. ZELTNERI Theatrum Virorum Eruditorum, qui ſpeciatim Typographiis laudabilem operam praeſtiterunt. Praemiſſa eſt Vita ZELTNERI, deſcripta per *Frid.* ROTH - SCHOLTZIVM, *Norimb. typis Ad. Ionath. Felſeckeri, 1720*, 8.

Hieron. HORNSCHVCHS Ὀρθοτυπογραφία, *oder kurtzer Vnterricht für diejenigen, die gedruckte Wercke corrigiren wollen, und eine Erinnerung für die, welche ihre Schrifften, oder verfertigte Wercke, ausgehen laſſen, aus dem Lateiniſchen ins Teutſche gebracht durch* T. H. (Tob. HEIDENREICH,) Leipzig, *bey Greg. Ritzſch, 1634*, 8.

—— Idem Libellus, ſub Titulo: *Der bey Buchdruckereyen wohl unterwieſene Corrector*, Frf. und Leipzig, *bey Chr. Friedr. Geſner*, 1739, 8.

CAPVT III.

HISTORIA ARTIS CRITICAE ET DIPLOMATICAE.

SECTIO I.

DE CRITICES NECESSITATE, VSV ET ABVSV.

Honoré de SAINTE MARIE *Reflexions, ſur les Regles et ſur l'Vſage de la Critique touchant l'Hiſtoire de l'Egliſe, les ouvrages des Peres, les Actes des anciens Martyrs, les Vies des Saints et ſur la methode, qu'un Ecrivain a donnée pour faire une verſion de la Bible plus exacte, que tout ce qui a paru jusqu' a preſent, avec des Notes hiſtoriques, chronologiques et critiques, II Tomes*, à Paris, *chez Claude Iombert*, 1713, 4. *Voll. II.*

De la MOTTE *Reflexions ſur la Critique avec pluſieurs Lettres de l'Archeveque de Cambray et de l'Auteur*, à la Haye, *chez Henri du Sauzet*, 1715, 8.

Ceſar VICHARD de SAINT - REAL *Traité de la Critique.*

v. *dans les Oeuvres de l'*Abbé de SAINT-REAL, *à la Haye*, 1722, 12. Tom. V, p. 253 - 426.

Pierre Dan. HVET *de la Critique et de l'abus, qu'on en a fait.*

v. *dans le Huetiana*, à Paris, 1722, 8. p. 295 - 304.

Giacomo LADERCHI *la Critica d'oggidi oſia l'abuſo della Critica odierna data alla luce da* Girolamo MAINARDI, Roma, *nella ſtamp. del Mainardi*, 1726, 4.

Car. PORÉE de Criticis Oratio, hab. 1731. v. inter *Eiusd.* Orationes, *Pariſ.* 1735, 8. Tom. II, p. 237 - 279.

Ioh. Chr. STEMLERI Diſſertatio de Criticae profanae in Sacris abuſu, *Lipſ.* 1727, 4.

Iof. BENCINI de criticae Artis neceffitate, vtilitate, ac moderato vfu ad Scientiarum omnium incrementum, Differtatio philologica.

v. *nella Raccolta d' Opufcoli Scientifici e filologici*, Venez. *1738*, *12.* Tom. XVIII, p. 483 - 519.

Girolamo TARTAROTTI *Lettera intorno l' Arte Critica.*

v. *nella Raccolta d' Opufcoli Scientif. e filolog.* Venez. *1740*, *12.* *Tom. XXI*, *p. 1-87.*

Reflexions fur la Critique.

v. *dans le Mercure de France*, Mars, *1741*, p. 422 - 432.

L. YART *Obfervations fur l'ufage de la Critique.*

v. *dans le Mercure de France*, Septemb. *1744*, *p. 1957 - 1965.*

SECTIO II.

DE ARTE CRITICA SCRIPTORES HISTORICI.

Henr. STEPHANI Differtatio de Criticis veteribus Graecis et Latinis, *Parif. 1587*, 4.

Dan. HEINSII Differtatio de verae Criticae apud veteres ortu, progreffu, vfuque, cum in caeteris difciplinis, tum in facris.

Praemiffa eft *Dan.* HEINSII Ariftarcho, vna cum *Eiusd.* Exercitationibus facris, *Lugd. Bat. 1639*, *fol. p. 639*, *feq.* et acceffit *Eiusdem* Crepundiis Silianis, *Cantabr. 1646*, *12. p. 153.*

Henr. VALESII de Critica Libri duo, nunc primum editi et Notis illuftrati a *Petro* BVRMANNO.

v. vna cum *Henr.* VALESII Emendationibus a *P.* BVRMANNO editis, *Amft. 1740*, *4.*

* Libro I Auctor de Hiftoria Critices veteribusque Criticis exponit, Libro II, qui tamen imperfectus eft, Criticae Artis praecepta tradit.

Ioh. Ern. Imman. WALCHII Diatribe de ortu et progreffu Artis Criticae apud veteres Romanos, *Ienae*, *1747*, 4.

Nachrichten von dem Vrfprung und Wachsthum der Critic bey denen Deutfchen.

v. fupra, Lib. II, Cap. III, Sect. I.

SECTIO III.

DE NOTITIA SCRIPTORVM DE ARTE CRITICA ET DIPLOMATICA.

Ioh. Petr. de LVDEWIG Praefatio de vfu et praeftantia diplomatum et artis diplomaticae, ac de bellis diplomaticis.

Praemiffa eft Tomo I Reliquiarum Manufcriptorum omnis aeui diplomatum etc. *Lipf. 1720*, *8.*

Cafp. BERETTI *Storia della guerra diplomatica.*

v. in Libro infcripto: In Differtationem Italiae medii aeui Cenfurae III, *Mediolani*, *1729*, *4. p. 111 - 150.*

* Auctor, qui LVDWIGII Narrationem de bellis diplomaticis Italica Lingua, fed auctiorem, hic recudi curauit, nomen quidem Opufculo haud praefixit, indicatur vero *in Leipz. Gelehrt. Zeitungen*, *An. 1730*, *p. 82.*

Ioh. Gottfr. von MEIERN *Befchreibung des, im vorigen Seculo angegangenen und bis auf unfere Zeiten fortgeführten Diplomatifchen Krieges.*

S. *im Vorbericht des III Theils der Weftphaelifchen Friedens - Handlungen und Gefchichte*, Hanover, *1735*, *fol.*

Scriptores Rei Diplomaticae, tum, qui generatim de Re Diplomatica, tum in fpecie de

de bellis diplomaticis, egerunt, item Diplomatum Collectores, nec non recensio illorum Scriptorum, qui res a se consignatas Diplomatibus illustrauere. Quibus subiunguntur quidam ICti Diplomatum cultores, Opera diplomatica promissa, ac XIV Diplomatum ac Documentorum ineditorum Appendix.

Subiiciuntur *Dan. Eberh.* BARINGII Claui Diplomaticae, *Hanouerae*, 1737, 4.

Ioh. Pauli FINCKE Conspectus Bibliothecae Chronologico-diplomaticae, *Hamb. typis Conr. Koenigii*, 1739, 4.

CAPVT IV.

HISTORIA ARTIS RHETORICAE.

SECTIO I.

DE VTILITATE, NECESSITATE, ET LAVDIBVS ELOQVENTIAE.

Phil. MELANCHTHONIS Declamatio, necessarias esse ad omne studiorum genus artes dicendi, *Hagenoae, per Ioh. Secerium, sine indicio temporis*, 8.

Et exst. inter *Eiusd.* Declamationes, *Argent.* 1541, 4. pag. 102, et *Argent.* 1558, 8. Tom. I, p. 407.

Geo. SABINI Oratio de vtilitate Studiorum Eloquentiae.

v. inter *Phil.* MELANCHTHONIS Declamatt. *Argent.* 1541, 4. p. 133. et *ibid.* 1558, 8. Tom. I, p. 439.

Car. SIGONII Orationes IV pro Eloquentia.

v. inter *Eiusd.* Orationes VII, *Col. Agr.* 1595, 8. et adiectae sunt MVRETI Orationibus, *Col. Agr.* 1609, 8. p. 139.

Ioh. SIMONII Oratio aduersus eos, qui eloquentiam contemnunt, pronunciata ab *Ottone a* GROTHVSEN.

v. inter *Ioh.* SIMONII Orationes Rostochienses, *Rost.* 1603, 8. No. I.

—— Oratio, continens Encomium Eloquentiae, recitata a *Ioh.* SALVIO.

v. in *Ioh.* SIMONII Volumine Exercitiorum oratoriorum, *Rost.* 1618, 4. p. 79.

—— Oratio de dignitate et vtilitate Eloquentiae, pronunciata a *Wilh. a* PETERSDORFF.

v. ibid. pag. 216, seqq.

Rob. TVRNERI Oratio de Laude Eloquentiae.

v. inter *Eiusd.* Oratt. *Ingolst.* 1609, 8. et *Col. Agr.* 1615, 8. No. I.

Tarquinii GALLVTII de studio Eloquentiae Oratio.

v. inter *Eiusd.* Orationes, *Romae*, 1617, 12. Tom. I, p. 101-122.

Iac. CRVCII Oratio in laudem Rhetoricae.

v. in *Eiusd.* Suada Delphica, *Amst.* 1657, 12. pag. 10-22.

Aug. BVCHNERI Oratio de Eloquentia.

v. inter *Eius* Oration. *Frf. et Lips.* 1727, 8. pag. 678.

Petri FRANCII Oratio pro Eloquentia.

v. in *Eiusdem* Posthumis, *Amst.* 1706, 8. pag. 3-89.

—— Oratio de vsu Eloquentiae in Sacris.

v. ibid. pag. 153-223.

Godofr. WEGNERI Dissertatio de Rhetoricae vsu in Ecclesia, *Regiom.* 1704, 4.

Iusti Cph. BOEHMERI de dicendi scribendique studiis omnibus vitae generibus necessariis.

v. inter *Eius* Prolusion. VII, *Helmst.* *1707, 4.*

Hanns Carl von KIRCHBACH *Rede von der noethigen Verbindung der Beredsamkeit mit der Gelehrsamkeit*, Leipzig, *1727*, *fol. min.*

Der Frau von GOMEZ *Sieg der Beredsamkeit, aus dem Franzoesischen übersetzt durch* L. A. V. GOTTSCHED, *gebohrne* KVLMVS.

Stehet nach dem Triumph der Weltweisheit der Frau L. A. V. GOTTSCHED, *Leipzig, 1739, 8. p. 107.*

Louise Adelg. Vict. GOTTSCHED *Rede zum Lobe der Beredsamkeit.*

Stehet bey Derselben *Triumph der Weltweisheit*, Leipzig, *1739, 8. p. 46.*

SECTIO II.

DE ORIGINE, INCREMENTIS, ET DECREMENTIS, ARTIS RHETORICAE.

§. I.

SCRIPTORES GENERALES.

M. Fabii QVINTILIANI, f. vt aliis videtur, *C. Corn.* TACITI, Dialogus de Oratoribus et caussis corruptae Eloquentiae.

Editiones vide supra, Part. I, Lib. III, Cap. II, Sect. II, §. XX, Auctor. veter. Latinor. sub Articulo: QVINTILIANVS.

Traité de l' Eloquence ancienne et moderne, par M. DE SIMPROV.

v. *dans l' Extraordinaire du Mercure galant, Ianv. 1682, Tom. XVII, p. 150-183.*

Mich. SCHREIBER Dissertatio de Artis Oratoriae in Ecclesia fatis, *Regiom. 1708, 4.*

—— Dissertatio de Artis Oratoriae in foro fatis, *ibidem, 1709, 4.*

Dan. LEOPOLDI variarum aetatum Eloquentiae sacrae ac humanae Ἐξερεύνησις, *Aug. Vindel. typis Andr. Maschenbauer, 1708, 12.*

Ioh. Chr. BVSMANNI Dissertatio de Professoribus Eloquentiae Doctoribus Ecclesiae celeberrimis priorum IV post C. N. Saeculorum, *Helmst. 1710, 4.*

Chr. Gotthold WILISCH Programmata III de fatis Eloquentiae, *Annaeb. 1721, 1722, 1723, 4.*

Ioh. Erh. KAPPII Programma de caussis corruptae hoc aeuo Eloquentiae Romanae, *Lips. 1727, 4.*

Adiectum etiam est *Paulini a S.* IOSEPHO Orationibus a *Ioh. Erh.* KAPPIO editis, *Lips. 1728, 8.* pag. 267, seq.

—— Programma de caussis corruptae hoc aeuo Eloquentiae, inprimis ex variarum scientiarum neglectu repetitis, *Lips. 1731, 4.*

Ioh. Nic. FVNCCII de caussis corruptae Eloquentiae Romanae Programma, scriptum 1735.

v. inter *Eiusd.* Differtatt. Academ. *Lemgov. 1746, 8.* pag. 221-229.

Frid. Guil. IAHRII Dissertationes II de Caussis corruptae Eloquentiae sacrae, *Vitemb. 1733, 1734, 4.*

Matthiae ASP Dissertatio de Parallelismo Oratorum veterum et recentiorum, *Vps. 1735, 8.*

I. G. HAVPTMANNS *Entscheidung der Frage, ob die Rede-Kunst oder Dicht-Kunst aelter sey?*

S. *in der Hamburg. vermischten Bibliothec, Vol. I, Part. III, pag. 452-460.* Hamburg, *1743, 8.*

§. II.

§. II.

SCRIPTORES SPECIALES,

GRAECORVM ET ROMANORVM.

C. SVETONII *Tranquilli* de illuſtribus Grammaticis et claris Rhetoribus Libri II.

* Editiones vide ſupra, Part. I, Lib. III, Sect. II, §. XXX.

Ioh. PEDIONEI de claris Oratoribus Libri II. *Eiusdem* Elegiae II, *Ingolſt. ex offic. typogr. Alex. Weiſſenborn*, *1546*, 4.

* Sunt Elogia breuia veterum Oratorum Graecor. et Romanorum, carmine ſcripta.

Ludov. CRESOLLII Theatrum veterum Rhetorum, Oratorum, Declamatorum, quos in Graecia nominabant Σοφιϛὰς, expoſitum Libris V, in quibus omnis eorum diſciplina; et dicendi ac docendi ratio, moresque produntur, vitia damnantur, et magni vtriusque Linguae illuſtrantur et emaculantur Scriptores, *Pariſ. ſumt. Sebaſt. Cramoiſy*, *1620*, 8.

v. etiam in GRONOVII Theſauro Antiquit. Graec. Tom. X, p. 1, ſeqq.

Geo. Nic. KRIEGK Diſſertatio de Sophiſtarum Eloquentia, *Ienae*, *1702*, 4.

Ioh. CLERICI breuis Hiſtoria ſtudiorum Rhetoricorum apud Graecos et Romanos. Conſtituit in *Eiusd.* Arte Critica Part. I, Sect. I, Cap. XVI, p. 337. *Amſt. 1712*, 8.

Ioh. Geo. WALCHII Diſſertatio de fatis oratoriae Artis inter Graecos, Romanos et Germanos.

Praemiſſa eſt *Cph.* CELLARII Orationibus, *Lipſ. 1714*, 8.

Erh. REVSCHII Oratio de Veterum Eloquentia, huiusque addiſcendae ratione, hab. 1723.

Adiuncta eſt *Eiusd.* Diſquiſitioni de CICERONIS Partitionibus Orator. *Helmſt.* *1723*, 4.

Ioh. Geo. WALCHII Diſſertatio de praemiis veterum Sophiſtarum, Rhetorum et Oratorum, *Ienae*, *1719*, 4.

v. etiam in *Eiusdem* Parergis Academicis, *Lipſ. 1721*, 8. p. 103.

—— Diſſertatio de Enthuſiaſmo veterum Sophiſtarum et Oratorum, *Ienae*, *1720*, 4.

Et in *Eiusdem* Parergis Academ. p. 366, ſq.

Ioh. Gottfr. HAVPTMANN Θϱόνος Σοφιϛικὸς, breuiter deſcriptus, *Gerae*, *1738*, 4.

Ioh. Geo. WALCHII Diſſertatio de Orationibus panegyricis Veterum, *Ienae*, *1721*, 4.

Et in *Eiusdem* Parergis Academic. p. 849, ſeq.

Ioh. Gottfr. MOERLIN de Panegyricis Veterum Programma, ſcriptum 1738.

v. in BIDERMANNI Selectis Scholaſt. Vol. II, Faſc. II, p. 612, ſeqq.

Car. Sam. SENFF Diſſertatio de Concionibus funebribus Veterum, *Lipſ. 1688*, 4.

Ioh. Bernh. GOETZII Diſſertatio de origine, incremento et iuſtitia Laudationum funebrium, *Schoeningae*, *1704*, 4.

Iacques HARDION *Diſſertations ſur l' origine et les progrés de la Rhetorique dans la Grece.*

v. *dans les Memoires de l' Acad. des Inſcript. Tom. XIII, p. 309, 328. Tom. XIX, p. 150, 182, 211, 240*, edit. d' Amſterd.

Petri EKERMANN Diſſertatio de ortu et progreſſu Progymnaſmatum, *Vpſaliae*, *1742*, 4.

ITALORVM.

Giuſto FONTANINI *dell' Eloquenza Italiana.*

v. ſupra, huius Libri Cap. I, Sect. XIII, §. I.

Erycii PVTEANI Oratio de Rhetoribus et Scholis Palatinis Mediolanenſium.

v. in *Eiusd.* Suada Attica, *Louanii*, *1615*, 8. p. 42, ſqq.

Ioh. DOPPERTI Commentatio I de optimis ſtili poſt ſtudia emendata Magiſtris, [Italis] ex manuſcripto edita, et nonnullis obſeruationibus illuſtrata a *Car. Henr.* TROMLERO, *Schneeb. 1748, 4.*

*Edidit idem DOPPERTVS Commentationes XVIII de Scriptoribus, qui doctrinae theſauris et ſtili ornatu Seculum VII et ſequentia illuſtrarunt, quas indicatas vide ſupra inter Scriptor. Hiſtor. Litterar. medii aeui.

GALLORVM.

Guillaume DV VAIR *Traité de l'Eloquence Françoiſe et des Raiſons pourquoi elle eſt demeurée ſi baſſe.*

v. *dans les Oeuvres du Sr.* DV VAIR, *à Rouen, 1612, 8. pag. 501-529.*

Car. FEVRET de claris fori Burgundici Oratoribus.

v. ſupra Lib. II, Cap. IV, Sect. V.

GERMANORVM.

Herm. KIRCHNERI Oratio de Eloquentia veterum Germanorum, hab. 1607.

v. in *Eiusd.* Oration. *Erphord. 1626, 8.* Volum. II, p. 100-122.

Ioh. Hieron. WIEGLEB Diſſertatio de Eloquentia veterum Germanorum, *Ienae, 1690, 4.*

Geo. Henr. ZINCKII Diſſertatio de Eloquentia Germanica, aucta et reuiſa.

v. in *Eiusd.* Primitiis Salanis, *Halae Magdeb. 1719, 8.* p. 1-136.

Ioh. Gottfr. HAVPTMANN Programma de recentioribus Artis Oratoriae, in Germania praeſertim, fatis, *Gerae, 1741, 4.*

Alb. Geo. SCHWARTZ Commentatio de Eloquentia purpurata, cum veteris orbis, tum Pomeraniae atque Rugiae, dum gentiles fuerunt, *Gryphisw.* 4.

SECTIO III.

DE SCRIPTORIBVS RHETORICIS, ORATORIBVS, EPISTOLOGRAPHIS.

GIBERT *Iugemens des Savans ſur les Auteurs, qui ont traité de la Rhetorique, avec un précis de la doctrine de ces Auteurs,* à Paris, *chez Iaques Etienne etc.* T. I, *1713.* T. II, *1716.* T. III, *1719, 12. Voll. III.*

— *Les mêmes Iugemens.*

v. *dans le Tome VIII des Iugemens des Savans de* BAILLET, *à Amſt. 1725, 4.*

Godofr. WAGNERI de Inſtitutionibus quibusdam rhetoricis Programma, *Vitemb. 1737, 4.*

Andr. GOEBELII Cenſura de Auctoribus Eloquentiae Romanae, qui vixerunt in adulta, ſeu aurea, aetate; praemiſſa Praefatione de infantia, pueritia, iuuentute ac virili aetate, item de ſenectute et aetate decrepita, nec non de aetate rediuiua, ſeu reſtituta Linguae Latinae, additis Auctoribus cuiuslibet aetatis, *Iſenaci, ſumt. Ioh. Adolphi Boetii, 1710, 8.*

Silv. Ioh. ARENHOLDI Conſpectus Bibliothecae vniuerſalis hiſtorico-litterario-criticae Epiſtolarum, typis expreſſarum et manuſcriptarum, illuſtrium omnis aeui et eruditiſſimorum Auctorum, ordine populorum et temporis ſtudioſe collectae, *Hanouerae, ſumt. heredum Foerſterianorum, 1746, 4.*

Nachricht von dem allerersten Deutschen Briefsteller.

S. *in Beytraegen zur Critischen Historie der Deutschen Sprache, VI Stück, p. 316-332.*

CAPVT

CAPVT V.
HISTORIA POESEOS.
SECTIO I.
DE ORIGINE ET FATIS POESEOS IN GENERE.

Iul. Caes. SCALIGERI Poëtices Liber I, qui est historicus.
Prodierunt *Eius* Poëtices Libri VII, *ap. Ioh. Crispinum*, 1561, *fol.*

Laelii BISCIOLAE Disquisitio, priorne vincta, an soluta, Oratio.
Est Caput XI Libri I, Tom. II, Horarum subsecivar. *Laelii* BISCIOLAE, *Colon.* 1618, *fol.*

BOVCHET *Traité en vers de l' origine de la Poësie.*
v. *dans l' Extraordinaire du Mercure Galant, Iuillet, 1684, Tom. XXVII, p. 11-37.*

DE LA FEVRERIE *Traité de l' Origine de la Poësie.*
v. *dans l' Extraordinaire du Mercure Galant, Octob. 1684, Tom. XXVIII, p. 57-123.*

Gottl. STOLLENS *Anmerckung vom Vrsprung der Poësie.*
S. *in denen auserlesenen Anmerckungen über wichtige Materien und Schrifften, V Theil, N. VI,* Franckf. und Leipz. 1710, 8.
* STOLLIVS huius Obseruationis Auctorem se ipse fatetur in Introductione in Historiam Litterariam Germanice edita, *Ienae*, 1727, 4. p. 156. not. b.

Cph. Ludov. CRELLII Programma de primitiis legum poëticis, antiquissimo genere carminum, *Vitemb.* 1725, 4.

L. CRVSIVS *Dissertation concerning the Origin and Progreß of Poëtry en general.*
Is prefix'd to the Lives of the Roman Poëts by L. CRVSIVS, *London*, 1726, 4. *et* 1733, 8.

Titon du TILLET *Remarques sur la Poësie et la Musique, et sur l' excellence de ces deux beaux arts.*
v. *à la fin de son Parnasse François*, à Paris, 1732, *fol.*

Francesco Saverio QVADRIO *Storia e Ragione d' ogni Poësia*, Venezia, *presso Domenico Tabacco*, 1739, 4.

Ioh. Gottfr. HAVPTMANNS *Entscheidung der Frage, ob die Rede-Kunst, oder Dicht-Kunst, aelter sey?*
v. in Cap. praecedente, Sect. II, §. I.

SECTIO II.
HISTORIA POESEOS ET POETARVM CERTARVM GENTIVM.

§. I.
HEBRAEORVM.

Iean LE CLERC *Essai de Critique, où l' on tache de montrer en quoi consiste la Poësie des Hebreux.*
v. *dans la Bibliotheque Vniverselle, Tom. IX, pag. 219-291.* et Latine accessit CLERICI Commentario in Prophetas, *Amst.* 1731, *fol.* p. 621.

Sal. von TIL *Dicht- Sing- und Spiel-Kunst, sowohl der Alten, als besonders der Hebraeer, zweyte Edition*, Franckfurth und Leip-

Leipzig, *bey Ioh. Bertr. Cramer*, *1719*, 4.

Biagio GAROFALO *Confiderazioni intorno alla Poëfia degli Ebrei e dei Greci*, Roma, *preffo Franc. Gonzaga*, *1707*, 4.

Claude FLEVRY *Difcours fur la Poëfie des Hebreux.*

v. *dans la Continuation des Memoires de Litterature et d'Hift. Tom. XI, Part. I, p. 39-78.*

—— *Difcours fur la Poëfie en general et fur celle des Hebreux en particulier.*

Ce Difcours eft premis au Tome IV du Commentaire Litteral fur la Bible du P. CALMET, *pag. 41, et eft different du précedent.*

Auguftin CALMET *Differtation fur la Poëfie des anciens Hebreux.*

v. *dans* Son *Commentaire litteral fur la Bible*, à Paris, *1724*, *fol. Tom. I, Part. I, pag. 373-378.*

Etienne FOVRMONT *Differtation fur l'Art poëtique et fur les vers des anciens Hebreux.*

v. *dans les Memoires de l'Acad. des Infcript. Tom. VI, p. 160-187*, edit. d'Hollande.

Iulii BARTOLOCCII Differtatio de Hebraeorum moderna Poëfi et acroftichis Pfalmis.

v. in *Eius* Bibliotheca Rabbinica, *Romae*, *1678*, *fol.* Part. II, p. 244.

§. II.

GRAECORVM ET ROMANORVM.

If. CASAVBONI de Satyrica Graecorum Poëfi, et Romanorum Satira, Libri duo, in quibus etiam Poëtae recenfentur, qui in vtraque Poëfi floruerunt, *Parif. ap. Ambrof. et Hieron. Drovart*, *1605*, 8.

—— Iidem Libri II, ex recenfione et cum Notis *Thomae* CRENII.

v. in *Tho.* CRENII Mufeo Philologico et Hiftor. *Lugd. Bat. 1699*, *8.* p. 1, feqq.

Ioh. Dan. HEYDE *Abhandlung von der Satyrifchen Poëfie der Griechen, und der Satyre der Roemer.*

Stehet vor Deffelben *Vberfetzung der Satyren des* PERSIVS, *Leipzig*, *1738*, *8.*

Biagio GAROFALO *Confiderazioni intorno alla Poëfia de i Greci.*

v. in §. praecedente.

Chr. Gottl. SCHWARZII Differtatio de Poëtis Cyclicis, *Altd. 1714*, 4.

Iean François du BELLAY Sr. du RESNEL *Recherches fur les combats et fur les prix propofez aux Poëtes et aux gens de Lettres, parmi les Grecs et les Romains.*

v. *dans les Memoires de l'Acad. des Infcript. T. XIX, p. 522-547.* edit. d'Amfterd.

Laelii BISCIOLAE Difquifitio breuis de Rhapfodis, eorumque varia appellatione.

Eft Caput XX Libri XV, Tom. II, Horarum fubfeciuarum *Laelii* BISCIOLAE, *Colon. Agr. 1618*, *fol.*

Sigifm. Frid. DRESIGII Commentatio critica de Rhapfodis, quorum vera origo, antiquitas ac ratio ex Auctoribus et Scholiaftis Graecis traditur, *Lipf. 1734*, 4.

Sebaft. PAVLI *Differtazione della Poëfia de' fanti Padri Greci e Latini, ne' primi Secoli della Chiefa*, Napoli, *preffo Bern. Michel Raillard*, *1714*, *8.*

Pierre BRVMOY *Penfées fur la Decadence de la Poëfie Latine.*

v. *dans les Memoir. de Trevoux, Mai, 1722, pag. 905-917. et dans le Iournal des Sçavans, Mars, 1723, p. 287.* edit. d'Amfterd.

* * *

Walter BVRLEY Libellus de Vita et moribus Philofophorum et Poëtarum, *Editio antiqua, fine mentione anni et loci impreffionis*, 4.

*Nomen

* Nomen Auctoris opusculo leui et errorum pleno additum non est; sed *Gualter.* BVRLEVM esse, ex PLACCIO et *aliis* abunde constat. Recensionem eius exhibet Cl. HEVMANNVS in Actis Philosophor. P. XIV, p. 282, seq.

—— Idem Libellus, *Norimb. per Ant. Coburger, 1477, fol. min.*

—— Idem, *impressus in oppido imperiali Hagenau, in offic. Henrici Gran, 1510, 4.*

—— Idem Libellus, Germanice, sub Titulo: *Leben der natürlichen Mayster*, Augspurg, *gedr. von Lucas Zeisselmaier, 1497, 4.*

Lilii Greg. GYRALDI Historiae Poëtarum, tam Graecorum, quam Latinorum, Dialogi X, cum Animaduersionibus *Paulli* COLOMESII.

v. in GYRALDI Opp. *Lugd. Bat. 1696, fol.* Tom. II, p. 1, sqq.

Ioh. Petri LOTICHII Bibliothecae Poëticae Pars I - IV, in quibus non tantum Thraciae et Graeciae, sed etiam Italiae, Hispaniae, Germaniae, Belgii, Galliae, Angliae, Vngariae, Daniae, Poloniae, Bohemiae etc. Poëtae celebriores, singulis Tetrastichis singuli recensentur, vna addita, velut in compendio, eorundem Vita, natalibus, et diebus emortualibus, *Frf. sumt. Lucae Iennisii*, P. I, II, *1625*, P. III, *1626*, P. IV, *1628, 8.*

Edw. PHILIPPS Theatrum Poëtarum: *or a compleat Collection of the Poëts, especially the most eminent of all ages. The antients distinguish't from the Moderns in their several Alphabets, with some observations and Reflections upon many of them,* London, *print. for Charl Smith, 1675, 12.*

Gerb. Ioh. VOSSII de veterum Poëtarum temporibus Libri II, qui sunt de Poëtis Graecis et Latinis.

v. in *Eiusdem* Opp. *Amst. 1697, fol.* Tom. III.

Olai BORRICHII Dissertationes V de Poëtis [Graecis et Latinis,] *Hafniae, 1676-1681, 4.*

—— Eaedem, iterum euulgatae, *Frf. ap. Dan. Paulli, 1683, 4.*

Mich. FILITZII Specimen Analectorum ad *Olai* BORRICHII Dissertationes de Poëtis, *Lips. 1696, 4.*

* Hic Auctor equidem, si argumentum spectes, huius loci non est, quippe qui non de Poëtis antiquis, sed iis agit, qui vel a BORRICHIO praetermissi sunt, vel post editas BORRICHII Dissertationes demum inclaruerunt; Separandus tamen ab eo, cuius Continuator exstitit, visus non est.

Tanegui LE FEVRE *Vies des Poëtes Grecs, en abregé,* à Paris, *chez René Guignard, 1680, 12.*

Tanaq. FABRI Vitae Poëtarum Graecorum, ex Gallico idiomate in Latinum translatae.

v. in GRONOVII Thesauro Antiquitat. Graec. Tom. X, p. 741, seqq.

Lorenzo CRASSO *Istoria de' Poëti Greci e di que' che' n Greca lingua han poëtato,* Napoli, *appresso Ant. Bulifon, 1678, fol.*

Basil. KENNET'S *Lives and Characters of the ancient Grecian Poëts,* London, *print. for Abel Swall, 1697, 8. maj.*

Petri CRINITI de Poëtis Latinis Libri V, *Florentiae, per Phil. Iuntam, 1505, fol. min.*

Et in *Eiusdem* Opusculis, *Lugd. 1561, 12.* p. 613, seqq.

Casp. SAGITTARII Commentatio de Vita et Scriptis LIVII *Andronici*, NAEVII, ENNII, *Caecilii* STATII, PACVVII, ATTII, ATTILII, LVCILII, AFRANII, *M. Porcii* CATONIS,

Altenburgi, *typis Gothofr. Richteri*, *1672*, *8.*

L. CRVSIVS *Lives of the Roman Poëts, in two Volumes*, London, *print. for the Author*, *Vol. I*, *1726*, *Vol. II*, *1732*, *4.*

—— *The Same Book*, London, *print. for W. Innys*, etc. *1733*, *8. Voll. II.*

Ioh. Frid. LEISNERI de Pleiade Tragicorum Graecorum Dissertatio, *Cizae*, *1745*, *4.*

§. III.

POETARVM MEDII ET RECENTIORIS AEVI.

Edw. PHILIPPS Theatrum Poëtarum: *Or a compleat Collection of the Poets antients and moderns*, *etc.* Lond. *1675*, *12.*

v. in §. praecedente.

Chr. DAVMII Syllabus Poëtarum Christianorum veterum, et eorum editionum.

Praemissus est *Bened. Paulini* PETROCORII Poëmatibus a *Chr.* DAVMIO editis, *Lips. 1686*, *8.*

Andr. Chr. ESCHENBACHII Dissertatio de Poëtis Christianis sacris, Graecis et Latinis.

v. inter *Eiusdem* Dissertationes Acad. *Norimb. 1705*, *8.* p. 69, seq.

Polyc. LEYSERI Historia Poëtarum et Poëmatum medii aeui, decem post Annum a nato CHRISTO CCCC Seculorum. Centum et amplius Codicum MStorum ope carmina varia euulgantur, emendantur, recensentur, *Halae Magdeb. sumtu noui bibliopolii*, *1721*, *8.*

Ioh. Frid. BERTRAMI Musa Christiana, seu de Poëtis christianis, et lectione eorum, Dissertatio.

v. inter *Eiusd.* Meletemata Literaria, *Brunsuigae*, *1731*, *8.* pag. 1, seqq.

Lilii Greg. GYRALDI de Poëtis suorum temporum Dialogi duo.

v. inter *Eius* Opp. *Lugd. Bat. 1696*, *fol.* Tom. II, p. 521, sqq.

Ioach. FELLERI Catalogus alphabeticus Poëtarum Latinorum, qui Seculo XVI et XVII floruerunt.

v. in *Eiusdem* Monument. inedit. *Ienae*, *1718*, *4.* pag. 453, et 485.

* Agitur hic non de Vitis Poëtarum, sed enumerantur ordine nominum alphabetico Scripta edita Poëtarum Seculi XVI et XVII.

* Pertinent huc etiam ex Scriptoribus in §. praecedente laudatis GYRALDVS, LOTICHIVS, VOSSIVS, BORRICHIVS et CRINITVS, quippe qui simul etiam horum Poëtarum Vitas recensent. Inprimis quoque huc facit FABRICII Bibliotheca Lat. medii aeui.

§. IV.

G E R M A N O R V M.

Car. ORTLOB Dissertatio de variis Germanae Poëseos aetatibus, *Viteb. 1654*, *4.*

Floriani KLEPPERBEIN Dissertatio de Germanicae Poëseos Historia, *Wittenb. 1681*, *4.*

Dan. Geo. MORHOFS *Vnterricht von der Teutschen Sprache und Poësie.*

v. supra, huius Libri Cap. I, Sect. XVI, §. I.

Ioh. LAVTERBACHII de Carminibus veterum Germanorum Dissertationes II, *Ienae*, *1696*, *1698*, *4.*

Ioh. Cph. WAGENSEILS *Buch von der Meister-Singer holdseeligen Kunst Anfang, Fortübung, Nutzbarkeit und Lehrsaetzen.*

* Accessit *Eiusdem* Commentationi de Ciuitate Noribergensi, *Altd. 1697*, *4. pag. 433*, *seqq.*

Abhand-

Abhandlung von den vortrefflichen Vmstaenden für die Poësie unter den Kaysern aus dem Schwaebischen Hause.
S. *in der Sammlung Critischer und Poëtischer Schrifften, im VII Stück, p. 25-54,* Zürich, *1743, 8.*

—— *Von der Poësie des XVI Jahrhunderts nach ihrem schoensten Lichte.*
v. *ibid. p. 54-80. und im VIII Stück, p. 3-20.*

—— *Von dem Zustande der Deutschen Poësie bey Ankunfft* Martin OPITZENS.
S. *ibid. im IX Stück, p. 3-41.*

Ioh. Cph. GOTTSCHED *Abhandlung von dem Flore der Deutschen Poësie unter Kayser Friedrichen dem I.*
S. *in* Desselben *gesammleten Reden, p. 41,* Leipzig, *1749, 8.*

* * *

Corn. Diet. KOCHII Dissertatio de Praestantia quadam Poëseos Germanicae prae Gallica et Italica, *Helmst. 1715*, 4.

Ioh. Geo. HEPPE Dissertatio de genere Alexandrino Germanis vsitato, *Viteb. 1701,* 4.

Mich. WEINRICHII Comparatio Poëseos Germanorum cum Ebraeorum veteri.
v. in Miscellaneis Lipsiensibus, Tom. IX, pag. 76-89.

Geo. Wilh. de REIBNITZ Vindiciae Poëseos Silesiorum.
v. in Miscellan. Lipf. T. V, p. 278-283.

Ludov. Aug. WVRFFELII Dissertatio epistolica de vena Pomeranorum Poëtica, *Gryphisw. 1738,* 4.

MAVVILLON *Lettre sur les Poëtes Allemans.*
v. *dans* Ses *Lettres Germaniques,* à Londres, *1740, 12. p. 439-470.*

—— *Eben derselbe Brief, ins Teutsche übersetzt, mit Anmerckungen.*
S. *in der Sammlung Critischer und Poëtischer Schrifften, im V Stück, p. 1.* Zürch, *1741, 8.*
* Vitas Poëtarum Germanorum vide supra, Lib. II, Cap. III, Sect. IX.

§. V.

ITALORVM.

Giov. Mario de' CRESCIMBENI *Istoria della volgar Poësia,* Roma, *Vol. I, per il Chracas, 1698, Vol. II, per Ant. de' Rossi, 1710, Vol. III, IV, V, per lo medesimo,* 4.

—— *Istoria della volgar Poësia, nella seconda impressione fatta l' anno 1714, d' ordine della Ragunanza degli Arcadi, corretta, riformata e notabilmente ampliata; E in questa terza publicata unitamente co i Commentarii intorno alla medesima, riordinata ed accresciuta,* Venezia, *presso Lorenzo Basegio, 1731,* 4. *Voll. III.*

Scipion MAFFEI *Discours sur l' Histoire et le Genie des meilleurs Poëtes Italiens, traduit de l' Italien, avec des Notes du Traducteur.*
v. *dans la Bibliotheque Italique, Tom. I, p. 123-278. Tom. II, p. 276-324.*

Della novella Poësia, cioe, del vero genere e particolari bellezze della Poësia Italiana Libri III, Verona, *per Dionigi Ramanzini, 1732,* 4.
* Auctor huius libri, vti in Dedicatione p. 4. docetur, est *Iulius Caesar* BECELLI, Nobilis Veronensis.

Ludov. Ant. MVRATORII Dissertatio de Rhytmica Veterum Poësi, et origine Italicae Poëseos.
v. in *Eius* Antiquitat. Ital. medii aeui, *Mediolani, 1740, fol.* Tom. III, pag. 660-712.

Lettre sur les Spectacles d' Italie, sur leur origine, sur les Personages etc.
v. *dans le Mercure de France, Ianv. 1726, p. 81-98.*

Istoria del Teatro Italiano e Difesa di esso.
Sta nel fronte del Teatro Italiano, Verona, 1728, 8. p. 1-49.

Louis RICCOBONI *Histoire du Theatre Italien, depuis la decadence de la Comedie Latine, avec un Catalogue des Tragedies et Comedies Italiennès imprimeés depuis l' an. 1500 jusqu' a l' an 1660, et une Dissertation sur la Tragedie moderne*, Tom. I, *a Paris, chez Pierre Delormel, 1728*, Tom. II, *a Paris, chez André Cailleau*, 1731, *8. maj. avec fig. Voll. II.*

Gio. Bernardino TAFURI *Lettera intorno all' Invenzioni poetiche uscite dal regno di Napoli.*
v. *nella Raccolta d' Opuscoli Scientifici e filologici, Tom. V, p. 229-264.* Venez. 1731, 12.

§. VI.

GALLORVM.

Claude FAVCHET *Recueil de l' origine de la Langue et Poesie Françoise, Ryme et Romans etc.*
v. supra, huius Libri Cap. I, Sect. XV, §. I.

Etienne PASQVIER *de l' Origine de la Poesie Françoise.*
Constituit totum Librum VI in *Eius Recherches de la France.*

Pierre Dan. HVET *Lettre sur l' Origine de la Poesie Françoise.*
v. *dans les Memoires de Trevoux, Mars, 1711, p. 471-479. dans le Journal des Scavans, Mai, 1711, p. 575.* Edit. d' Amsterd. *et dans les Dissertations recueillies par l'* Abbe de TILLADET, *Tom. II, p. 54.* a la Haye, 1714, 12.

Ioseph MERVESIN *Histoire et Regles de la Poesie Françoise*, a Amst. *chez Etienne Roger, 1717, 12.*

Remarques critiques sur l' Historie de la Poesie Françoise (de Iof. MERVESIN,) a Paris, 1706, 12.
* *L' Auteur de ces Remarques est Mr. de* S. QVENTIN. *v. l' Histoire des Ouvrages des Savans, 1706, p. 422. Vn extrait de ces Remarques se trouve dans les Memoir. de Trevoux, Iuin, 1707, p. 1060, et suiv.*

Evrard TITON de TILLET *Remarques sur l' Origine et l' excellence de la Poesie et de la Musique Françoise.*
v. *a la fin de Son Parnasse Francois, pag. 29,* a Paris, 1732, fol.

Guillaume MASSIEV *Histoire de la Poesie Françoise, avec une Defense de la Poesie* a Paris, *chez Prault, fils, 1739, 8.*

Antoine GALLAND *Discours sur quelques anciens Poetes, et sur quelques Romans Gaulois peu connus.*
v. *dans les Memoir. de l' Acad. des Inscript. Tom. IV, pag. 424-446.* Edit. d'Amst.

Liste des Ecrits des Poetes François, vivans en 1727.
v. *dans la Bibliotheque Francoise, Tom. IX, pag. 295-324.*

Bibliotheque des Theatres, contenant le Catalogue alphabetique des Pieces Drammatiques, Opera, Parodies, et Opera comiques, et le tems de leurs Représentations. Avec des Anecdotes sur la plûpart des Pieces contenuës en ce Recueil, et sur la vie des Auteurs, Musiciens et Acteurs, a Paris, *chez Laurent François Prault, 1733, 8.*

Memoires pour servir a l' Histoire des Theatres, de la decadence des Spectacles et de leur renouvellement.
v. *dans le Mercure de France, An. 1735, Decemb. p. 2582. An. 1736. Fevr. p. 247. Avril, p. 665, Mav, p. 844. Iuin, p. 1362, Iuillet, p. 1531, Aout p. 1822, Octob. p. 2168.*

DE BEAVCHAMPS *Recherches sur les Theatres de France, depuis l' année 1161. jusques a présent*, *III Tomes*, a Paris, *chez Prault, 1735, 12. Voll. III.*

Histoire du Theatre François, depuis son origine jusqu' a present. Avec la Vie des plus celebres Poetes Dramatiques, des Extraits exacts et un Catalogue raisonnée de leurs Piéces, accompagnés de Notes historiques et critiques, IX. Tomes, a Paris, *chez le Mercier et Saillant, 1745-1746, 8. Voll. IX.*

Memoires pour servir a l' Histoire des Spectacles de la Foire, par un Acteur forain, Tome I, II, a Paris, *chez Briasson, 1743, 8.*

Discours de l' Ancienneté des Chansons Françoises.

v. *a la tete des Poësies Francoises du Roy de Navarre, Tom. I, p. 183-262.* a Paris, 1742, 12.

BENETON-de MORANGE-de PEYRINS *Dissertation de l' Origine et de l' utilité de Chansons, particulierement des Vaudevilles.*

v. *dans le Mercure de France, Decemb. 1740, p. 2645-2661.*

Defense de la Poesie Françoise.

v. *dans le Nouveau Mercure, Fevrier, 1717, p. 7-44.*

Traité de la Poesie Françoise.

v. *dans la Connoissance des Bons Livres, (par Charles* SOREL*) a Amst. 1672, 12. pag. 203-258.*

* Vitas Poetar. Gallor. vide supra, Lib. II, Cap. IV, Sect. IV.

§. VII.

ANGLORVM.

Dissertation sur la Poesie Angloise.

v. *dans le Journal Litteraire, Tom. IX, p. 157-216.*

A compleat Catalogue of all the Plays that were ever yet printed in the English Language continued to this present Year 1726 The second Edition, London, *print. for W. Mears, 1726, 8.*

Ebauche d' un Catalogue historique et chronologique des Operas Anglois, et des autres Piéces Angloises qui ont du rapport avec l' opera.

v. *dans la Bibliotheque Britannique, Tom. XV, pag. 75. et 243.*

* Vitas Poetarum Anglorum vide supra, Lib. II, Cap. VII, Sect. III, §. II.

§. VIII.

GENTIVM SEPTENTRIONALIVM.

Olai WORMII de prisca Danorum Poesi Dissertatio.

Accessit *Eiusdem* Litteraturae Danicae, *Hafniae, 1651, fol. p. 163.*

Fabiani TOERNERI Dissertatio de Poesi Skaldorum Septentrionalium, *Vps. 1717, 8.*

Ioh. Dav. KOELERI Prolusio de Scaldis, siue Poetis gentium arctoarum vetustissimis, *Altd. 1724, fol.* recusa, *1735*, 4.

Liste alphabetique des Poetes et de meilleurs Livres Polonois.

v. *a la tete du Tome I, du Nouveau Dictionnaire Francois, Allemand et Polonois de M. A.* TROTZ, *a Leipzig, 1744, 8. maj.*

§. IX.

SINENSIVM.

Nic. FRERET *de la Poesie des Chinois.* v. *dans l' Hist. de l' Acad. des Inscript. Tom. II, p. 436-440.* Edit. d' Hollande.

SECTIO III.

HISTORIA DIVERSORVM GENERVM POESEOS.

§. I.

POESEOS LYRICAE.

André DACIER *Préface de la Poesie Lyrique, de son origine, de son caractere, des changemens, qui lui sont arrivez jusqu' a ce qu'elle soit venue à sa perfection, et des Poetes, qui l' ont cultiveé.*

v. *a la tete des Oeuvres d'* HORACE' *traduits par* Mr. DACIER, *a Paris, 1709, 12.*

Ioh. Petri LVDEWIGII Dissertatio de Idylliis Satyricis, *Wittemb. 1691, 4.*

—— Eadem Dissertatio.

v. in *Eiusdem* Opusculis Oratoriis, *Halae Magdeb. 1721, 8, pag. 395, seq.*

* Notandum hic est, Auctorem sub nomine Idyllii Satyrici intelligere cantiunculas in conuiuiis ad exhilarandos animos cani solitas.

Hilaire Bernard de REQVELEYNE Sr. de LONGEPIERRE *de l' origine et des caracteres du poeme bucolique.*

v. *la Préface mise au devant de ses Idylles en vers Francois, imprimeés avec sa traduction des Idylles de* BION *et de* MOSCHVS, *a Paris, 1686, 12.*

§. II.

POESEOS PASTORALIS.

Alex. POPE *Discours sur la Poesie Pastorale, qui est a la tête des Eglogues, traduit de l' Anglois par* André Robert PEREL.

v. *dans la Nouveau Mercure, Fevrier, 1719, p. 3-12. et dans la Bibliotheque Francoise, Tom. VI, p. 86-94.*

§. III.

CARMINIS ELEGIACI.

Laelii BISCIOLAE Diss. de Elegiae nomine et origine.

Constituit Libri VIII Caput XXIII *Eius* Horarum Subcesiuarum, *Ingolst. 1611, fol.*

Iean Bapt. SOVCHAY *Discours sur l' Elegie et sur les Poëtes Elegiaques.*

v. *dans les Memoires de l' Acad. des Inscript. Tom. X, pag. 532-632.* Edit. de Amsterd.

Claude François FRAGVIER *Memoire sur l' Elegie Grecque et Latine.*

v. *dans les Memoires de l' Acad. des Inscript. Tom. VIII, p. 437-446.*

§. IV.

§. IV.

POESEOS SATYRICAE.

Is. CASAVBONI de Satyrica Graecorum et Romanorum Poesi.

v. supra, huius Cap. Sect. II, §. II.

Ioh. Dan. HEYDE *Abhandlung von der Satyre derer Griechen und Roemer.*

v. ibidem.

Ioach. FELLERI Dissertatio de Satyris, *Lipf. 1666,* 4.

Ioh. Petri MILLERI Lanx Satura, s. Dissertatio de Satyra, Satyricis et Satyris, *Witteb. 1687,* 4.

Ioh. Tob. HEINRICI Dissertatio de Scriptis Satyricis, *Lipf. 1693,* 4.

* Agit de Satyricae Poëseos origine, et in primis de Satyrae Romanae Scriptoribus.

Ioh. Burch. MENCKENII Dissertatio de vetustissimo et apud omnium aetatum gentes recepto Satyrarum vsu.

v. in *Eiusd.* Dissertationibus Litterariis, *Lipf. 1734, 8. p. 254-267.*

André DACIER *Préface de l' origine et du progrés de la Satyre des Romains et de tous les changemens, qui lui sont arrivez.*

v. *a la tête du Tome VI des Oeuvres d'* HORACE, *avec des Remarques de* Mr. DACIER, a Paris, 1709, 12.

—— *Discours sur la Satire où l' on examine son origine, ses progrés et les changemens, qui lui sont arrivez.*

v. *dans les Memoires d' Acad. des Inscript. Tom. III, p. 246-304.* Edit. d' Amsterd.

* *Mr.* DACIER, *qui avoit seulement ébauché cette matiere, dans la Préface sur les Satires d'* HORACE, *la traite ici plus a fond et n'oublie rien, qui peut eclair, cir ce sujet.*

Ioh. Gottfr. HAVPTMANNI de Satira *Varroniana*, s. *Menippea*, Commentatio.

v. in Miscellan. Lipsiens. Nov. Vol. V, Part. II, p. 358-366.

§. V.

POESEOS EPICAE.

Iusti Gotofr. RABENERI Programma de Inuentore carminis heroici.

v. in *Eius* Amoenitat. historico-philologic. p. 175-183. *Lipf. 1695, 8.*

Anne DACIER *Préface de la nature et de l' origine du Poëme Epique.*

v. *a la tête de l' Odyssée d'* HOMERE, *traduite par* a Mad. DACIER, *Amst. 1717, 12.*

§. VI.

POESEOS DRAMATICAE.

L. CRVSIVS *Differtation of the Rise and Progress of Dramatic Poetry.*

v. *in his Lives of the Roman Poets, Vol. II, p. 211-281.* London, 1732, 4. *et Vol. II, p. 148.* ibid. 1733, 8.

De MERE *Dissertation sur la Tragedie ancienne et moderne.*

v. *dans les Oeuvres posthumes du Chevalier de* MERE, *p. 188-209,* a la Haye, 1701, 12.

* Hic Auctor et historice et dogmatice hoc argumentum persecutus est.

BRVMOY *Discours sur le parallele du Theatre ancien et du moderne.*

v. dans son *Theatre des Grecs, Tom. I, p. XCIX-CIX.*

BRVMOY *Discours sur l' origine de la Tragedie.* v. *dans*

v. *dans son Theatre des Grecs, Tom. I, pag. XXIX-XCVIII.*

Ludov. RICCOBONI *Dissertation sur la Tragedie moderne.*

v. *dans* son *Hist. du Theatre Italien, Tom. I, p.* 247, a Paris, 1728, 8.

—— *Eben dieselbe Abhandlung, ins Deutsche übersetzt von* Ioh. Frid. MAY.

S. *in den Schrifften der Deutschen Gesellschafft in Leipzig, Part. II, p.* 500-548, Leipzig, 1734, 8.

* Auctor inter alia de Tragoedia Graeca, et Origine et decrementis Italicae et Gallicae, agit.

Guill. Hyacinthe BOVGEANT *Dissertation sur la recitation ou le chant des anciennes Tragedies des Grecs et des Romains.*

v. *dans les Memoir. de Trevoux, 1735, Fevr. p. 248. et suiv.*

René VATRY *Dissertation des avantages que la Tragedie ancienne retiroit de ses Choeurs.*

v. *dans les Memoires de l' Acad. des Inscript. Tom. XI, p. 310-328.* Edit. d' Amsterd.

—— *Dissertation sur la Recitation des Tragedies anciennes.*

v. *dans les Memoires de l' Acad. des Inscript. Tom. XI, p. 328-349.* Edit. d' Amst.

Gianrinaldo CARLI *Dell' Indole (e dell' Istoria) del Teatro Tragico Discorso academico, recitato 1744.*

v. *nella Raccolta d' Opuscoli Scientif. e filolog. Tom. XXXV, p. 147-220.*

Anne DACIER *Preface sur l'origine et les progres de la Comedie chez les Grecs et les Romains.*

v. *au-devant de sa Traduction de trois Comoedies de* PLAVTE, a Paris, *1683, 12.*

BRVMOY *Discours sur la Comoedie Grecque.*

v. *dans* son *Theatre des Grecs, Tom. III, p. I-LXIV.*

Leone ALLACCI *Drammaturgia, diuisa in Sette Indici*, Roma, *per il Mascardi, 1666, 12.*

§. VII.

VARIORVM POESEOS GENERVM.

Chr. Fürchteg. GELLERTI Dissertatio de Poesi Apologorum, eorumque Scriptoribus, *Lips. 1744, 4.*

Iean Bapt. SOVCHAI *Discours sur l'origine et caractere de l' Epithalame.*

v. *dans les Memoires de l' Acad. des Inscript. Tom. XIII, p. 473-495.* Edit. d' Amst.

Claude SALLIER *Discours sur l' origine et sur le caractere de la Parodie.*

v. *dans les Memoires de l' Acad. des Inscript. Tom. X, p. 633-653.* Edit. d' Amst.

Ioh. Frid. LEISNERI Programma de Inuentore Anagrammatum, *Cizae, 1743, 4.*

§. VIII.

DE FABVLIS ROMANENSIBVS.

Pierre Dan. HVET *Traité de l'origine des Romans. Septieme Edition,* a Paris, *chez Thomas Moette, 1693, 12.*

Et *a la tête de la Zayde de Mr.* de SEGRAIS, *a Amst. 1715, 12.*

Rolandi MARESII Epistola de fabulis amatoriis.

v. inter *Eius* Epistolas philologicas, *Lips. 1687, 12. pag. 83-88.*

Geo.

Geo. PASCHII Differtatio de Fabulis Romanenfibus antiquis et recentioribus, *Kilonii*, 1703, 4.

Antoine GALLAND *Difcours fur quelques anciens Poëtes et fur quelques Romans Gaulois peu connus.*

v. fupra, huius Cap. Sect. II, §. VI.

Mart. Geo. CHRISTGAV Periculorum hiftorico-litterariorum Specimen II, quo Scriptorum ecclefiaftico-eroticorum trigam percenfet, *Frf. ad Viadr.* 1741, 4.

* agit de *Petro* HOEDO, *Iac.* CAVICEO, *Hieron.* BALBO.

*
* *

Petri OLIVIER Differtatio: Romantii, cur Hiftoriae peccare docentes?

v. inter *Eius* Differtationes Academicas de Oratoria Hiftor. et Poët. *Parif.* 1672, 8. p. 16-43.

Cenfure des Fables et des Romans.

v. *le Livret, intitulé: de la Connoiffance des bons Livres, (par* Charl SOREL,) *à Amft.* 1672, 12. *p.* 94-159.

Defenfe des Fables et des Romans.

v. ibid. p. 159-176.

Iean CHAPELAIN *Dialogue de la Lecture des vieux Romans.*

v. *dans la Continuation des Memoires de Litterature, Tom. VI, p.* 281-342.

Gordon de PERCEL (i. e. Nic. LENGLET du FRESNOY) *de l'Vfage des Romans où l'on fait voir leur utilité et leurs differens caracteres, avec une Bibliotheque des Romans accompagnée de Remarques critiques, II Tomes,* à Amft. *chez la Veuve de Poitras,* 1734, 12. *Voll. II.*

Nic. LENGLET du FRESNOY *l'Hiftoire juftifiée contre les Romans,* à Amft. *aux depens de la Compagnie,* 1735, 12.

SECTIO IV.

HISTORIA RITVS POETAS CORONANDI, AC DE ALIIS EORVM PRAEMIIS.

Iac. THOMASII Epiftola ad *Thom.* REINESIVM, de ritu coronandi Poëtas, cum *Th.* REINESII refponfione, fcripta 1660.

v. cum *Rol.* MARESII Epiftolis, *Lipf.* 1687, 12. *p.* 657-666.

Frid. RAPPOLTI Differtatio hiftorico-philologica de Poëtarum corona, *Lipf.* 1668, 4.

Ioh. SCHVLTZII Differtatio philologico-hiftorica de Poëtis rituque eos coronandi, tum antiquiffimo, tum hodierno, *Ienae,* 1677, 4.

Iac. THOMASII Obferuatio de ritu Poëtas laureatos creandi.

v. in Obferuation. Halenf. T. VI, p. 46-63.

(*) *Iac.* THOMASIVM huius Obferuationis Auctorem effe, vide in Mifcellan. Lipf. Nouis, Tom. I, p. 305.

Iean François du BELLAY Sr. du RESNEL *Recherches fur les Poëtes couronnez.*

v. *dans les Memoires de l'Acad. des Infcript. Tom. XV, p.* 235-263. edit. d'Amft.

Petri IAENICHII Oratio de certamine et praemiis Poëtarum, hab. 1720.

v. in *Eiusd.* Meletematibus Thorunenf. *Thorun.* 1731, 8. Tom. III, p. 279-336.

Henr. Iac. SIVERS Programma de contemtu Poëtarum Laureatorum, fcript. 1729.

v. in *Eius* Opuf. *Altonauiae et Lubecae,* 1730, 8. *p.* 126-135.

Ioh. Dav. KOELERI Commentariolus in diploma Imp. Friderici III, quo *Aeneas* SYLVIUS *Piccolomineus* Ao. 1442 creatus fuit Poëta laureatus, [ex quo penitior notitia de origine, dignitate et priuilegiis Poëtarum laureatorum eruitur,] *Gottingae,* 1741, 4.

SECTIO V.
VARIA SINGVLARIA DE POETIS.

Henr. MVHLII Dissertatio de Poëtis Episcopis, *Kilonii*, *1699*, 4.

Sam. MOLLERI Programma de Poëtarum meri is in Historiam, *Freib.* *1719*, 4.

Ios. BARBERII de miseria Poëtarum Graecorum Liber.

v. in GRONOVII Thesauro Antiquit. Graec. Tom. X, p. 797, seqq. et in *Ioh. Burch.* MENCKENII Analectis de calamitate Litteratorum, *Lips.* *1707*, *8*, *p. 483*, *seqq.*

Ioh. Cph. LAYRIZ Dissertatio de Exilio Poëtarum, cum veterum, tum recentiorum, *Baruthi*, *1706*, 4.

Dav. Theodos. LEHMANNI Dissertatio de casibus Poëtarum tragicis, *Vitemb.* *1714*, 4.

—— de Poëtarum praemiis Programma, *Vitemb.* *1713*, 4.

Conr. Dieter. KOCHII Dissertationes II de moribus Poëtarum, *Helmst.* *1701*, 4.

Ioh. Ludov. ALEFELD de Poëtis vino deditis ex antiquioribus duodecim Programma, *Giessae*, *1726*, 4.

Ioach. Cph. NEMEITZ *Anmerckung von versoffenen Gelehrten, sonderlich Poeten.*

v. *in* Eiusd. *vernünfftigen Gedancken über Historische, Critische und Moralische Materien*, Franckf. am Mayn, *1739*, *8*. *Part. II*, *p. 9-19*.

—— *Anmerckung von Gedichten*, *die wohl bezahlet worden.*

v. *ibid.* p. 69-90.

CAPVT VI.
HISTORIA MVSICAE ET SALTATIONIS.

SECTIO I.
HISTORIAE MVSICAE SCRIPTORES GENERALES.

Vincentio GALILEI *Dialogo della Musica antica e della moderna*, Fiorenza, *appresso Giorgio Marescotti*, *1581*, *fol.*

Rud. SCHLICKII Exercitatio de Musices origine, cultu antiquissimo, et dignitate, *Spirae*, *typis Bernh. Albini*, *1588*, *8*.

Henr. BVNTINGII Oratio de Musica, continens duplicem Catalogum Musicorum ecclesiasticorum et profanorum, *Magdeb.* *1596*, 4.

Lamp. ALARDI de Veterum Musica Liber singularis.

Accessit PSELLI Musica, e Graeco in Latinum sermonem translata, *auctore eodem*, Schleusingae, *typis Petri Fabri*, *1636*, *12*.

Ioh. Alb. BANNII Dissertatio epistolica de Musicae natura, origine, progressu et studio bene instituendo.

v. in *Gerh. Ioh.* VOSSII et *aliorum* Dissertationibus de Studiis bene instituendis, *Amst.* *1645*, *12*. *p. 666*. et *Traj. ad Rhen.* *1658*, *12*. *p. 664*.

Ath. KIRCHERI Musurgia vniuersalis, siue Ars magna Consoni et Dissoni, in decem Libros digesta, qua vniuersa sonorum doctrina et Philosophia, Musicaeque, tam theoricae, quam practicae, Scientia traditur, *Romae*, *1650*, *fol. Voll. II.*

Girolamo DESIDERI *Discorso della Musica.*

v. nelle

v. *nelle Prose degl' Academici Gelati di Bologna*, Bologna, *1671*, *4*. p. 321-356.
* Agit potiſſimum de variis Inſtrumentis Muſicis, eorumque Inuentoribus.

Traités de l' origine, de l Harmonie, et de ceux, qui l' ont inventée, de ſon uſage et de ſes effêts.
v. *dans l' Extraordinaire du Mercure Galant*, Iuillet, *1680*, *Tom. XI*, *p. 240-275*. Octob. *1680*, *Tom. XII*, *p. 56-76 et p. 312-350*.

Wolfg. Caſp. PRINTZ *Hiſtoriſche Beſchreibung der edlen Sing- und Kling-Kunſt, in welcher derſelben Vrſprung und Erfindung, Fortgang, Verbeſſerung, unterſchiedlicher Gebrauch, wunderbare Würckungen, mancherley Feinde, und zugleich berühmteſte Ausüber von Anfang der Welt bis auf unſere Zeit erzehlet und vorgeſtellet werden*, Dreſsden, *bey Ioh. Georgen*, *1690*, *4*.

Geo. Andr. Angelino BONTEMPO *Hiſtoria Muſica, nella quale ſi ha piena cognitione della Teorica e della Pratica antica della Muſica harmonica etc.* Peruſio, *appr. Conſtantino*, *1695*, *fol.*

Filippo BONANNI *Gabinetto Armonico pieno d' Iſtromenti ſonori indicati e ſpiegati*, Roma, *nella ſtamp. di Giorgio Placho*, *1722*, *4. maj. con fig.*

BONNET *Hiſtoire de la Muſique et de ſes effets, depuis ſon origine jusqu' a preſent, IV Tomes*, à Amſt. *chez Charl. le Cene*, *1725*, *12*. *Voll. IV*.

—— *Supplement de l' Hiſtoire de la Muſique.*
v. *dans* Son *Hiſtoire de la Danſe*, à Paris, *1724*, *12*. Chap. VIII, p. 183-211.

Sal. von TIL *Dicht-Sing-und Spiel-Kunſt der Alten etc.*
v. ſupra, huius Libri Cap. V, Sect. II, §. I.

Memoires pour ſervir a l' Hiſtoire de la Muſique, avec une Lettre ſur ces Memoires.
v. *dans le Mercure de France*, *1738*, *Iuin*, *p. 1110-1118*, *Aout*, *p. 1721-1737*.

Laur. ARRHENII Diſſertatio de primis Muſicae Inuentoribus, *Vpſ. litteris Wernerianis*, *1729*, *8*.

Lor. MIZLERS *Neueröffnete Muſikaliſche Bibliothec, oder gründliche Nachricht, nebſt unpartheyiſchen Vrtheil von Muſikaliſchen Schrifften und Büchern*, Leipzig, *bey Brauns Erben*, *1739*, *8*. *I Band*.

SECTIO II.

DE MVSICA HEBRAEORVM.

Iulii BARTOLOCCII de Hebraeorum Muſica breuis Diſſertatio.
v. in BARTOLOCCII Bibliotheca Rabbin. *Romae*, *1693*, *fol.* Part. IV, p. 427.

Sal. von TIL. *Dicht-Sing-und Spiel-Kunſt der Alten, beſonders der Hebraeer.*
v. ſupra, huius libri Cap. V, Sect. II, §. I.

Arthur BEDFORD's *Temple Muſick, or an Eſſay concerning the method of Singing the Pſalms of* DAVID *in the Temple before the Babyloniſh Captivity; wherein the Muſick of our Cathedrals is vindicated, and ſuppoſed to be conformable, not only, to that of the primitive Chriſtians, but alſo to the Practice of the Church in all preceding Ages*, London, *1712*, *8*.

Ioh. Henr. BOCRISII Obſeruatio de Muſica, praeexercitamento Ebraeorum, quibus ad Sapientiam diuiniorem ſe praeparabant.
v. in Miſcellaneis Lipſienſ. Tom. IV, p. 56-68.

Auguſtin CALMET *Diſſertation ſur la Muſique des anciens et en particulier des Hebreux.*
v. à la tête du Tome IV du Commentaire Litteral ſur la Bible, *p. 46-52*.

Cph. Aug. HEVMANNI Programma de Sela, Hebraeorum interiectione Musica.

v. in *Eius* Poeciles Tom. III, p. 471-484. *Halae, 1729, 8.*

Augustin CALMET *Dissertation sur ces deux Termes hebreux;* Lamnazeach *et* Sela.

v. *à la tête du Tom. IV de* Son *Commentaire Litteral sur la Bible, p. 14-18.*

Sam. Frid. BVCHER Menazzehhim, *die Capelmeister der Hebraeer,* Zittau, *1741, 4.*

SECTIO III.
DE MVSICA GRAECORVM ET ROMANORVM.

Claude PERRAVLT *Traité de la Musique des Anciens.*

v. *dans le Tome II de* Ses *Essais de Physique,* à Paris, *1688, 12.*

Claude François FRAGVIER *Examen d'un passage de* PLATON *sur la Musique.*

v. *dans l' Hist. de l' Acad. des Inscript. Tom. II, p. 188-205.* Edit. de Hollande.

Pierre Iean BVRETTE *Dissertation sur la Symphonie des Anciens.*

v. *dans les Memoires de l' Acad. des Inscript. Tom. V, p. 151-172.* Edit. de Hollande.

—— *Dissertation où l'on fait voir, que les merveilleux effets attribuez a la Musique des Anciens, ne prouvent point, qu'elle fut aussi parfaite que la notre.*

v. *ibid.* Tom. VII, p. 205-234.

—— *Dissertation sur le Rhythme de l'ancienne Musique.*

v. *ibid.* p. 261-319.

—— *Dissertation sur la Mélopée de l'ancienne Musique.*

v. *ibid.* Tom. VII, p. 261-319.

Dissertation sur la Musique des Grecs et des Latins, par le Pere * * * [BOVGEANT.]

v. *dans les Memoires de Trevoux,* Octob. *1725, p. 1772-1812, et dans la Bibliotheque Françoise, Tom. VII, p. 111-139.*

Dialogue sur la Musique des Anciens.

v. *dans la Bibliotheque Françoise, T. V, p. 179-277.*

Observations sur la Musique, la Flute et la Lyre des Anciens.

v. *ibid.* p. 107-125.

Pierre Iean BVRETTE *Discours dans lequel on rend compte de divers ouvrages modernes touchant l' ancienne Musique.*

v. *dans les Memoir. de l' Acad. des Inscript. Tom. XI, p. 1-42.*

Louis de la NAVZE *Memoires sur les Chansons de l' ancienne Grece.*

v. *dans les Memoir. de l' Acad. des Inscript. Tom. XIII, p. 496-556.*

Ang. Mariae RICCII Dissertatio de Achille cithara canente, veterique Graecorum Musica.

v. in *Eiusdem* Dissertationibus *Homericis,* Florent. *1741, 4.* Voll. II, p. 31-40.

—— Dissertatio de Musica virili et effeminata Graecorum, nonnullisque aliis ad cognitionem Musicae pertinentibus.

v. in *Eius* Dissertation. *Homeric.* Vol. II, p. 41-50.

SECTIO IV.
DE MVSICA RECENTIORVM.

A new Account of the Revival of Musick in Europe.

v. *The present State of the Republick of Letters,* Octob. *1730, Vol. VI,* p. 358-360.

Evrard TITON du TILLET *Remarques sur la Musique Françoise.*

v. supra, Cap. V, Sect. II, §. VI.

SECTIO

SECTIO V.

VITAE CELEBRIVM MVSICORVM.

Ioh. Gottfr. WALTHERS *Musicalisches Lexicon, oder Musicalische Bibliothec, darinnen nicht allein die Musici, welche sowohl in alten, als neuern Zeiten, ingleichen bey verschiednen Nationen, sich hervorgethan, und was von jeden bekand worden, oder er in Schrifften hinterlassen etc. angeführet, sondern auch die in Griechischer, Lateinischer, Italiaenischer und Franzöfischer, Sprache gebraeuchliche Musicalische Kunst-Wörter nach Alphabetischer Ordnung vorgetragen und erklaeret, und zugleich die meisten vorkommenden Signaturen erlaeutert, werden*, Leipzig, *bey Wolffg. Deer, 1732, 8. maj.*

Ioh. MATTHESONS Gloria Musica, *oder Grundlage einer Ehren-Pforte, woran der tüchtigsten Capellmeister, Componisten, Music-Gelehrten, Thon-Künstler etc. Leben, Wercke, Verdienste etc. erscheinen sollen*, Hamburg, *in Verleg. des Verfassers, 1740, 4.*

Kurtzgefaßtes Musicalisches Lexicon, worinnen eine nützliche Anleitung und gründliches Begriff von der Music enthalten, die Termini technici erklaeret, die Instrumente erlaeutert, und die vornehmsten Musici beschrieben, sind, nebst einer Historischen Beschreibung von der Music Nahmen, Eintheilung, Ursprung, Erfindung, Vermehrung und Verbesserung etc. Neue Auflage, Chemnitz, *bey I. C. und I. D. Stössel, 1749, 8.*

Lettre de l'Abbé L. *au R. P. D.* Timothée VEYREL, *au Sujet des Ouvrages de* Gui ARETIN, *avec quelques Remarques en faveur de la memoire de ce celebre Musicien.*
v. *dans le Mercure de France, Iuillet, 1743, p. 1551-1566.*

Vita *Orlandi* LASSI, Musici.
v. in ADAMI Vitis Philosophor. Germ. p. 176.

Charles PERRAVLT *Eloge de* Iean Bapt. LVLLY *Musicien.*
v. *dans les Hommes illustres de France de* Mr. PERRAVLT, *à Paris, 1696, fol.* Tom. I, p. 85.

SECTIO VI.

DE LAVDIBVS ET VITIIS MVSICES.

Geo. FROELICH *vom Preis, Lob und Nutzbarkeit der lieblichen Kunst Musica.*
v. in *Frid. Iac.* BEYSCHLAGII Sylloge varior. Opusculor. *Halae Suev. 1729, 8.* Tom. I, Fasc. III, p. 569-581.

Matthaei GWINNE Oratio in laudem Musices, hab. 1582.
v. in Appendice Libri inscripti: *The Lives of the Professors of Gresham College*, Lond. *1740, fol.* p. 81-87.

Ioh. MOLLERI Oratio de Musica, eiusque excellentia, hab. 1667.
v. inter Dissertationes *Mollerianas*, Lips. et Gorl. *1706, 8. p. 58-94.*

Franc. de la MOTHE le VAYER *Discours sceptique sur la Musique.*
v. *dans Ses Oeuvres*, à Paris, *1656, fol.* Tom. I, p. 517-534.

Geo. FRANCK de FRANCKENAV Dissertatio de Musica, hab. 1672.
v. cum *Eiusd.* Satyris medicis XX, *Lips. 1722, 8. p. 464-499.*

Ioh. MATHESONII de Eruditione Musica ad *Ioh. Cph.* KRVSIKE Schediasma episto-

epistolicum; accedunt *eiusdem* litterae ad *Cph. Frid.* LEISNERVM de eodem argumento, *Hamb. ap. Felgineri viduam*, *1732*, *4*.

Laur. MIZLERI Dissertatio, quod Musica Ars sit pars eruditionis philosophicae, *Lips. 1734*, *4*.

—— Eadem Dissertatio. Editio secunda auctior et emendatior, *Lips. et Witt. 1736*, 4.

Vntersuchung, ob die Music ein Theil der Gelehrsamkeit sey?

S. *in Braunschweigischen Anzeigen*, *An. 1745*, *im 55sten Stück*, *p. 898*.

Ang. Mariae RICCII Dissertatio, an Musica curentur morbi.

v. in *Eiusdem* Dissertationibus *Homericis*, Florent. *1741*, *4*. Vol. II, p. 51-62.

SECTIO VII.

HISTORIA SALTATIONIS.

Ioh. MEVRSII Orchestra, siue de Saltationibus veterum Liber singularis.

v. in GRONOVII Thesauro Antiquit. Graecar. Tom. VIII, p. 1234, seqq.

Ioh. BILBERGH Diss. de Orchestra, s. de Saltationibus Veterum, *Vps. 1685*, *8*.

Traités de l'origine de la Danze.

v. *dans l'Extraordinaire du Mercure Galant*, *1680*, T. X, p. 191, 247, et T. XI, p. 3, 62.

Claude François MENESTRIER *des Ballets anciens et modernes*, *selon les regles du Theatre*, à Paris, *chez René Guignard*, *1682*, *8*.

(Pierre) BONNET *Histoire generale de la Danse sacrée et profane*, *ses progrés et ses revolutions*, *depuis son Origine jusqu' a présent*, *avec un supplement de l'Histoire de la Musique*, *et le Parallele de la Peinture et de la Poesie*, à Paris, *chez d'Houry*, *1724*, *12*.

Pierre Iean BVRETTE *Memoires pour servir a l'Histoire de la Danse des Anciens.*

v. dans les Memoires de l'Acad. des Inscript. Tom. II, *p. 120-174*, edit. d'Amst.

Pier Antonio GAETANI *Dialogo sopra le antiche Saltazioni.*

v. *nella Raccolta d' Opuscoli Scientif. et filolog. Tom. XXXVI*, *p. 1*, *seqq.*

CAPVT VII.

HISTORIA ARCHITECTVRAE, PICTVRAE, STATVARIAE.

SECTIO I.

HISTORIA ARCHITECTVRAE.

ANONYMI *Dissertation de l'origine de l'Architecture.*

v. *dans l'Extraordinaire du Mercure Galant*, *1679*, *Tom. VI*, *p. 266-291.*

P. MONIER *Histoire des Arts*, *qui ont raport au dessein divisée en trois Livres*, *où il est traité de son Origine*, *de son progrés*, *de sa chute et de son retablissement*, à Paris, *chez Pierre Giffart*, *1698*, *8*.

Florent *le* COMTE *Sommaire historique d'Architecture et des Architectes*, *dont les Ouvrages ont le plus éclaté dans la France.*

v. *à la*

v. à la tête du Cabinet des Singularitez d'Architecture, Peinture et Sculpture par Flor. le COMTE, à Bruſſelles, 1702, 8.

Giorgio FOSSATI Storia dell' Architettura, nella quale oltre le vite degli Architetti ſi eſamino le vicende, i progreſſi, la decadenza, il riſorgimento e la perfezione dell' Arte, adornata di Rami rappreſentanti le Fabbriche più conſpicue degli antichi e de moderni, Venezia, preſſo Anton. Mora, 1747, 8.

ANONYMI Betrachtungen über den wahren Geſchmack der Alten in der Baukunſt, und über deſſelben Verfall in neuern Zeiten.

S. im Neuen Büchersaal der ſchoenen Wiſſenſchafften, IV Band, p. 411 - 428.

* * *

Franc. IVNII Catalogus Architectorum etc. Adiectus eſt Eiusd. Operi de Pictura Veterum, Roterod. 1694, fol.

André FELIBIEN Recueil hiſtorique de la Vie et des Ouvrages des plus celebres Architectes, Tom. I - VI, à Londres, chez David Mortier, 1705, 12. Voll. IV.

Pauli Iac. MARPERGERI Hiſtorie und Leben der berühmteſten Europaeiſchen Baumeiſter, ſo ſich vor und nach CHRISTI Geburth bis auf unſere Zeiten bekannt gemacht, durch Mr. FELIBIEN angefangen, und bis zum XIV Seculo beſchrieben, nunmehro ins Teutſche überſetzt, und mit denen dreyen hinterſtelligen Seculis, und vielen remarquablen Begebenheiten ihres Lebens ausgeführet, Hamburg, bey Benj. Schiller, 1711, 8.

Kurtzes Verzeichniß derer Scribenten von der Architectur.

S. im geoeffneten Ritter-Platz, und daſelbſt in der geoeffneten Baumeiſter-Academie, Hamburg, 1715, 12. p. 221 - 232.

SECTIO II.
HISTORIA PICTVRAE.

Hiſtoire de la Peinture ancienne, extraite de l'Hiſtoire Naturelle de PLINE Liv. XXXV, avec le Texte Latin, corrigé ſur les MSS. de VOSSIVS, et ſur la premiere Edition de Veniſe, et eclairci par des Remarques nouvelles, à Londres, chez Guillaume Bowyer, 1725, fol.

* L'Auteur de cet ouvrage ne ſe deſigne à la fin de ſa Préface que par deux D. qui ont fait auſſitot reconnoitre Dav. DVRAND connu par d'autres ecrits. v. Biblioth. Angloiſe, T. XIII, p. 226.

Ludov. DEMONTIOSII Commentarii de Sculptura et Pictura Antiquorum.

v. in Libro Eiusdem inſcripto: Gallus Romae Hoſpes, Romae, 1585, 4. Part. III et IV, et cum VITRVVIO Ioh. de LAET, Amſtelod. 1649, fol. in Append. p. 47, et in GRONOVII Theſauro Antiquitat. Graecar. Tom. IX, p. 777, ſeq.

Iul. Caeſ. BVLENGERI de Pictura, Plaſtice, Statuaria, Libri II.

v. in GRONOVII Theſauro Antiquit. Graecar. Tom. IX, p. 809, ſeqq.

Franc. IVNII de Pictura Veterum Libri III, tot in locis emendati, et tam multis acceſſionibus aucti, vt plane noui poſſint videri; accedit Catalogus adhuc ineditus Architectorum, Mechanicorum, ſed praecipue Pictorum, Statuariorum, Caelatorum, Tornatorum, aliorumque Artificum, et Operum, quae fecerunt, ſecundum ſeriem litterarum digeſtus, Roterodami, typis Regneri Leers, 1694, fol.

ANONYMI Traité de l'Origine de la Peinture.

v. dans l'Extraordinaire du Mercure Galant, Avril, 1679, Tom. VI, pag. 42 - 61.

P. MO-

P. MONIER *Histoire des Arts, qui ont raport au dessein*, à Paris, *1698*, *8*.
v. in Sect. praecedente.

Claude François FRAGVIER *Dissertation de l'Ancienneté de la Peinture.*
v. dans l'Histoire de l'Acad. des Inscript. Tom. I, p. 91-108. edit. d'Amsterd.

— *Eben dieselbe Vntersuchung von dem Alterthume der Mahlerey, ins Deutsche übersetzt.*
S. *im Neuen Bücher-Saal der schoenen Wissenschafften, Vol. I, p. 180-234.*

Claude SALLIER *Discours sur la Perspective de l'ancienne Peinture ou Sculpture.*
v. dans les Memoires de l'Acad. des Inscript. Tom. XI, p. 152-168. edit. d'Amsterd.

Iac. Campo WEYERMANN *Vytbreyting over de Schilderkonst der Ouden.*
Praemittitur *Eiusdem* Libro Belgice scripto: *De Levensbeschryvingen der Nederlandsche Konst-Schilders*, Gravenhage, *1729*, *4*. *Parti I, pag. 31-169.*

George TVRNBVLL's *Treatise on Ancient Painting, containing Observations on the Rise, Progress and Decline of that Art amongst the Greeks and Romans; the high Opinion which the Great Men of Antiquity had of it; its Connexion with Poetry and Philosophy; and the Vse that may be made of it in Education: to which are added some Remarks on the particular Genius, Character and Talents of* RAPHAEL, Michael ANGELO, Nicholas POVSSIN, *and other celebrated modern Masters; and the commendable Vse they made of the exquisite Remains of Antiquity in Painting and Sculpture. The whole illustrated and adorned with fifty Pieces of Ancient Painting, discovred in the Ruins of Old Rome, accurately engraved from Drawings of* Camillo *Paderni, a Roman*, London, *print. for the Author, by A. Millar, 1740, fol. maj.*

Petri CINERII Introductio ad Historiam Artis delineatoriae.
v. inter *Eiusdem* Dissertationes litterarias, *Florent. 1742, 8.* p. 333-350.

Ioh. Nic. FVNCCII de Picturae Vsu et Origine Dissertatio, scripta 1743.
v. inter *Eiusd.* Dissertatt. Academ. *Lemgov. 1746, 8.* pag. 470-494.

*
* *

Trattato della Pittura e Scultura, uso et abuso loro, composto da un Teologo, [Giov. Domen. OTTONELLI] *e da un Pittore* [Pietro da CORTONA] *in cui si resolvono molti casi di conscienza intorno al fare et tenere l'Imagini sacre e profane; si riferiscono molte Historie antiche e moderne; si considerano alcune cose d'alcuni Pittori morti e famosi del nostro tempo, e si notano certi auvisi e certe particolarità circa l'operare secondo l'Osservattioni fatte in alcune Opere di Valent huomi*, Fiorenza, *nella Stamperia di Gio. Ant. Bonardi, 1652*, *4*.

François de la MOTHE le VAYER *Traité de la Peinture.*
v. dans Ses *Oeuvres*, à Paris, *1656*, *fol. Tom. II, p. 437-446.*

El Pincel, cuyas glorias descrivia Don Felix de LVCIO ESPINOSA Y MALO, *Madrid, por Franc. Sanz, 1681*, *4*.

SECTIO III.

HISTORIA SCVLPTVRAE.

Pomponii GAVRICI de Sculptura, siue Statuaria, Liber.
v. in GRONOVII Thesauro Antiquit. Graec. Tom. IX, p. 725.
Excerpta ex hoc Libro exst. cum VITRVVIO *Ioh. de* LAET, *Amst. 1649, fol.* in Append. p. 33-46.

Aldi

Aldi MANVTII, *Paulli Fil.* Epistola de Caelatura et Sculptura.

v. in *Eius* Quaesitis per Epistolam, Num. IX, *Venet.* 1576, 8. et in GRVTERI Lampade, Tom. IV, p. 314, et in GRONOVII Thesauro Antiquit. Graec. Tom. VI.

Ludou. DEMONTIOSII Commentarii de Sculptura et Pictura.

v. in Sect. praecedente.

Iul. Caes. BVLENGERI de Pictura, Plastice, Statuaria, Libri II.

v. ibid.

SECTIO IV.

VITARVM ET ELOGIORVM PICTORVM, SCVLPTORVM, etc. SCRIPTORES GENERALES.

Gio. Battista ADRIANI *Lettera à Giorgio* VASARI, *nella quale brevemente si raccontano i nomi e l'opere de' più excellenti Artefici antichi in pittura, in bronzo et in marmo, scritta* 1567.

E premessa alla Parte III, Volume II, delle Vite de' Pittori di Giorgio VASARI, *Bologna*, 1681, 4.

Le Livre des Peintres et Graveurs, en vers, [*par* Mich. de MAROLLES,] *à Paris, fol. min.*

Images de divers Hommes d'esprit sublime, qui par leur art et science devroient vivre eternellement, par Iean MEYSSENS, *Peintre*, à Anvers, 1649, 4.

André FELIBIEN *Entretiens sur les Vies et sur les ouvrages des plus excellens Peintres anciens et modernes, Tome I-IV, nouvelle Edition revuë, corrigée et augmentée des Conferences de l'Academie Royale de Peinture et de Sculpture*, à Londres, *chez David Mortier*, 1705, 12. *Voll. IV.*

* *La premiere Edition de cet Ouvrage se fit*, à Paris, 1666, 4. v. *Memoir. de* NICERON, *Tom. II, p. 348.*

Carlo DATI *Vite de' Pittori antichi*, Firenze, *nella Stamperia della Stella*, 1667, 4.

Noms des Peintres les plus celebres, et les plus connus, anciens et modernes, à Paris, 1679, 12.

Biblioth. Bunav.

Filippo BALDINVCCI *Notizie de' Professori del Disegno, da Cimabue in quà, per le quali si dimostra come, e per chi le bell' arti di Pittura, Scultura, e Architettura lasciata la rozzezza delle maniere Greca e Gottica, si siano in questi Secoli ridotte all' antica loro perfezione*, Firenze, 1681, 4.

—— *Notizie de' Professori del Disegno da Cimabue in quà che contengono tre Decennali dal* 1580, *al* 1610. *Opera postuma*, Firenze, *nella Stamp. di Giuseppe Manni*, 1702, *fol.*

Ioach. de SANDRART Academia nobilissimae Artis pictoriae, siue de veris et genuinis huiusdem proprietatibus, theorematibus, secretis atque requisitis aliis etc. Instructio fundamentalis, una cum Artificum tam Aegyptiorum, Graecorum, et Romanorum, quam Italorum, Gallorum, Anglorum, Germanorum, Belgarum, aliorumque, siue antiquorum, siue modernorum, ab origine artis, ad haec usque tempora florentissimorum, Vitis atque Encomiis, nec non operibus, quibusdam tabulis aeneis eleganter exhibitis, eorundemque plusquam ducentis Iconibus verissimis; veterum denique Romanorum picturis haud ita pridem e subterraneis locis in lucem prolatis, et optimorum industria Chalcographorum aere expressis,

Norib. litteris Chr. Sigism. Frobergii, 1683, fol.

Filippo BALDINVCCI *Cominciamento e Progresso dell' Arte dell' Intagliare in rame, colle Vite di molti de' piu eccellenti Maestri della Stessa professione*, Firenze, *nella Stamperia di Piero Matini, 1686, 4.*

Franc. IVNII Catalogus Architectorum, Mechanicorum, et praecipue Pictorum, Statuariorum, Caelatorum, Tornatorum, aliorumque Artificum, et Operum, quae fecerunt, secundum seriem litterarum digestus.

Accessit *Eiusdem* Libris III de Pictura Veterum, *Roterod. 1694, fol.*

Abregé de la Vie des Peintres, avec des Reflexions sur leurs ouvrages, et un Traité du peintre parfait, de la connoissance des dessins, et de l'utilité des estampes, [par Roger de PILES,] *à Paris, chez Nicolas Langlois, 1699, 12.*

Florent. le COMTE *Cabinet des Singularitez d'Architecture, Peinture, Sculpture, et Graveure, ou Introduction à la connoissance des plus beaux Arts, figurés sous les Tableaux, les Statues et les Estampes, Tom. I-III, seconde Edition,* à Bruxelles, *chez Lambert Marchant, 1702, 12. Voll. III.*

Rich. GRAHAM'S *Account of the most eminent Painters, both ancient and modern, continued down to the present times, according to the order of their Succession. The second Edition, with large Additions,* London, *print. for Bernard Lintoll, 1716.*

v. *with the Art of Painting by* C. A. DV FRESNOY, *Lond. 1716, 8.*

Pellegr. Ant. ORLANDI *Abcedario Pittorico, dall* Autore, *ristampato, corretto et accresciuto di molti Professori, e di altre Notizie spettanti alla pittura,* Bologna, *per Constantino Pisarri, 1710, 4.*

Gio. Pietro BELLORI *Vite de' Pittori, Scultori ed Architetti moderni, co' loro Ritratti al naturale, in questa seconda Edizione accresciute colla Vita e Ritratto del Cavall.* D. Luca GIORDANO, *Roma, per il Successore al Mascardi, 1728, 4. maj.*

Lione PASCOLI *Vite de' Pittori, Scultori ed Architetti moderni,* Roma, *per Antonio de' Rossi,* Vol. I, *1730,* Vol. II, *1736, 4.*

The Portraits of the most eminent Painters, and other famous Artists, that have flourished in Europe, curiously engraven on above one hundred Copper Plates, by F. BOVTTATS, P. de IODE, Senior, P. de IODE, Iunior, W. HOLLAR, P. PONTIVS, I. VORSTERMANN, C. WAVMANS, etc. *from Original Paintings of* Anthony van DYCK, Cornelius IANSSENS, Guido RHENI, Dav. TENIERS, *and other celebrated Masters, with an Account of their Lives, Characters, and most considerable Works. To which is now added an historical and Chronological series of all the most eminent Painters for near five hundred Years. Chiefly collected from a Manuscript of the late famous Father* RESTA, *London, print by Ios. Duke, 1739, 4. maj.*

Ant. Fred. HARMS *Tables historiques et chronologiques des plus fameux Paintres anciens et modernes,* Bronsvic, *par Fred. Guill. Meyer, 1742, fol.*

Abregé de la Vie des plus fameux Peintres avec leurs Portraits gravés en Taille-douce, les indications de leurs principaux ouvrages, quelques Reflexions sur leurs caracteres, et la maniere de connoitre les Desseins des grands Maitres. Par M. *** *de l'Academie Royale des Sciences de Montpellier, Partie I, II,* à Paris, *chez de Bure, 1745, 4. maj. Voll. II.*

Dicitio-

Dictionaire abregé de Peinture et d' Architecture, où l' on trouvera les principaux termes de ces deux Arts, avec leur explication, la Vie abregée des grands Peintres et des Architectes célebres et une Description succincte des plus beaux Ouvrages de Peinture, d' Architecture et de Sculpture, soit antiques, soit modernes, II Tomes, à Paris, *chez Nyon et Barrois, 1746, 8. Voll. II.*

Ioh. Frid. CHRIST *Anzeige und Auslegung der Monogrammatum, einzeln und verzogenen Anfangs-Buchstaben der Nahmen, auch anderer Züge und Zeichen, unter welchen berühmte Mahler, Kupfferstecher, und andere dergleichen Künstler, auf ihren Wercken sich verborgen haben,* Leipzig, *bey Casp. Fritschens Wittwe, 1747, 8.*

SECTIO V.

VITAE PICTORVM, SCVLPTORVM etc. ITALORVM.

Giorgio VASARI *Vite de piu eccellenti Pittori, Scultori e Architettori, di nuovo dal medesimo riviste et ampliate, con i Ritratti loro, e con l' aggiunta delle Vite de' vivi e de' morti dall' anno 1550, insino al 1567, Parte I et II,* Fiorenza, *appresso i Giunti, 1568, 4.*

—— *Le Vite medesime, diligentemente reviste, ricorrette, accresciute d' alcuni Ritratti et arricchite di postille nel margine,* Bologna, *per li Manolessi, 1681, 4. Voll. III.*

Gio. BAGLIONE *Vite de Pittori, Scultori et Architetti, dal Pontificato di Gregorio XIII, del 1572 in fino a' tempi di Papa Vrbano VIII nel 1642,* Roma, *nella Stamperia d' Andrea Fei, 1642, 4.*

—— *Le medesime, con la Vita di* Salvator ROSA, *scritta da* Gio. Batt. PASSORI, *nuovamente aggiunta,* Napoli, *1733, 4. maj.*

*Sunt inter hos Artifices quidem nonnulli extra Italiam nati, sed paucissimi.

Ritratti di alcuni celebri Pittori del Secolo XVII disegnati ed intagliati in rame dal Cavaliere Ottavio LIONI, *con le Vite de' medesimi tratte da varii Autori, accresciute d' Annotazioni, si e' aggiunta la Vita di* Carlo MARATTI, *scritta da* Gio. Pietro BELLORI, *fin' all anno 1689, e terminata da altri, e un Discorso del medesimo sopra un quadro della Dafne dello stesso* MARATTI, *dipinto per il Re Cristianissimo,* Roma, *per Antonio de' Rossi, 1731, 4.*

* * *

Ioh. Anton. BVMALDI, i. e. *Ouidii* MONTALBANI, Catalogus breuis antiquiorum Pictorum et Sculptorum *Bononiensium.*

Accessit *Eiusdem* Bibliothecae Bononiensi, *Bonon. 1641, 24.* pag. 238-262.

Carlo Cesare MALVASIA *Felsinea Pittrice, Vite de' Pittori* Bolognesi, *Tom. I, II,* Bologna, *per l' Erede di Domenico Barbieri, 1678, 4. Voll. II.*

Vincenzo VITTORIA *Osservationi sopra il Libro della Felsinea Pittrice per difesa di* RAFFAELLO da Vrbino, *dei* CARACCI *e della loro Scuola, divise in sette Lettere,* Roma, *nella Stamp. di Gaetano Zenobii, 1703, 4.*

Lione PASCOLI *Vite de' Pittori, Scultori ed Architetti* Perugini, *Roma, per Antonio de' Rossi, 1732, 4.*

Lodov. VEDRIANI *Raccolta de' Pittori, Scultori et Architetti* Modonesi *più celebri,* Modona, *per lo Soliani, 1662, 4.*

Carlo RIDOLFI *Maraviglie dell' Arte, overo le Vite degl' illustri Pittori* Veneti, *e dello Stato, ove sono raccolte le Opere insigni, i costumi, et i ritratti loro. Con la narratione delle Historie, delle Favole e delle Moralita da quelli depinte. Parte I, II,* Venetia, *presso Gio. Batt. Sgava, 1648, 4.*

Rafaelle SOPRANI *Vite de' Pittori, Scoltori et Architetti* Genovesi, *e de' Forastieri, che in Genova operarono, con alcuni ritratti de gli stessi. Opera postuma. Aggiontavi la Vita dell' Autore per opera di* Gio. Nic. CAVANA, *Genova, per Gius. Bottaro e Gio. Batt. Tiboldi, 1674, 4.*

Le Vite de' Pittori, de gli Scultori et Architetti Veronesi, *raccolte da varii Autori stampati e manuscritti, e da altre particolari memorie. Con la narrativa delle Pitture e Sculture, che s' attrouano nelle Chiese, Case et altri luoghi publici e privati di Verona e suo Territorio. Del Sign.* Fr. BARTOLOMEO, Co. dal POZZO, *Verona, per Giovanni Berno, 1718, 4.*

SECTIO VI.

HISPANORVM.

Ant. Palomino VELASCO *Vidas de los Pintores y Estatuarios eminentes Espannoles, que con sus heroycas obras han ilustrado la Nacion, y de aquellos Estrangeros ilustres, que han concurrido en estas Provincias, y las han enriquecido con sus eminentes Obras,* Londres, *impresso por Henr. Woodfall, 1742, 8. maj.*

SECTIO VII.

BELGARVM.

Cornelis DE BIE *Gulden Cabinet van de edele vry Schilder-Const, inhoudende den Lof van de vermaerste Schilders, Architecten, Beldthouwers ende Plaetsnyders, van dese Eeuw,* Antwerpen, *by Ian Meyssens, 1661, 4. met Platen.*

Iac. Campo WEYERMANN *Levensbeschryvingen der Nederlandsche Konst-Schilders en Konst-Schilderessen, met een Vytbreyding over de Schilder-Konst der Ouden, verrykt met de Konterfeytsels der vornaamsten Konst-Schilders en Konst-Schilderessen, in Kooper gesneden door* I. HOVBRAKEN, *I, II, III Deel,* Gravenhage, *by Boucquet, Scheurleer, etc. 1729, 4. maj. Voll. III.*

SECTIO VIII.

VITAE SINGVLORVM ARTIFICVM CELEBRIVM, ORDINE COGNOMINVM ALPHABETICO.

Iac. Antoine ARLAVD, *Peintre de Geneve.*

Lettre a Mr. C. . . sur les Ouvrages de Mr. ARLAVD, *celebre Peintre de Geneve.* v. *dans la Bibliotheque Britannique, Tom. XXI, p. 378-405.*

Sa Vie, tirée de la precedente. v. *dans*

v. *dans les Memoires de Trevoux, Septembre, 1743, p. 2353-2374.*

Lettre à Mr. de P. sur les Ouvrages de Mr. ARLAVD, *habile Peintre de Geneve.*

v. *dans la Nouvelle Bibliotheque Germanique*, à Amst. *1746, 12. Tom. I, pag. 298-324.*

Claude BALLIN, *Orfevre.*

Son Eloge par Mr. PERRAVLT.

v. *Les Hommes illustres de France, par* Mr. PERRAVLT, *à Paris, 1696, fol. Tom. I, pag. 99.*

Gio. Lorenzo BERNINO, *Scultore, Architetto, Pittore.*

Eloge de Gio. Lorenzo BERNINO, *par* l'Abbé DE LA CHAMBRE.

v. *dans le Iournal des Sçavans, 1681, pag. 56-62.* edit. d'Amsterd.

— *Le même Eloge, avec une Preface pour servir à l'Histoire de la Vie et des Ouvrages du Cavalier* BERNIN, [*et avec quelques additions.*]

v. *avec les Discours prononcez dans l'Academie Françoise par Messieurs de la* CHAMBRE, *à Paris, 1686, 4.*

Filippo BALDINVCCI *Vita del Cavaliere* Gio. Lorenzo BERNINO, *Scultore, Architetto e Pittore*, in Firenze, *nella Stamperia di Vincenz. Vangelisti, 1682, 4.*

Domenico BERNINO *Vita del Cavalier* Gio. Lorenzo BERNINO, *suo Padre,* Roma, *appr. Rocco Bernabo, 1713, 4.*

Eine vortreffliche Medaille auf den Ritter BERNINI, *von An. 1674, nebst historischer Erklaerung.*

S. *in* Ioh. Dav. KOEHLERS *Histor. Müntz-Belustigung, IX Theil, p. 289.*

Iacques BLANCHART, *Peintre.*

Son Eloge par Mr. PERRAVLT.

v. *Les Hommes illustres de France, par* Mr. PERRAVLT, *à Paris, 1696, fol. Tom. II, pag. 93.*

Ioh. Andr. BRENDEL, *Pictor.*

Extract einer Relation von einem taub und stumm gebohrnen Mahler, Ioh. Andr. BRENDEL.

S. *in Fraenckischen Actis eruditis et curios. in der XXIII Samml. p. 920-928.* Nürnberg, *1732, 8.*

Mich. Angelo BVONAROTTI, s. BONAROTTI, *Scultore, Architetto, e Pittore.*

Ascanio CONDIVI *Vita di* Michelagnolo BVONAROTTI, *Roma, appresso Antonio Blado, 1553, 4.*

— *Vita di* Michelagnolo BVONAROTTI, *publicata mentre viveva. Seconda Edizione corretta ed accresciuta di varie Annotazioni, col ritratto del medesimo ed altre figure in rame,* Firenze, *per Gaetano Albizzini, 1746, fol.*

Esequie del divin Michelagnolo BVONAROTTI, *celebrate in Firenze dall'Academia de' Pittori, Scultori et Architettori, nella chiesa di S. Lorenzo il dì 14 Luglio 1564,* Firenze, *appresso i Giunti, 1564, 4.*

Benedetto VARCHI *Orazione funerale fatta e recitata nell' Esequie de'* Michelagnolo BVONAROTTI, *Firenze, appr. i Giunti, 1564, 4.*

Sa Vie, par M. MALAFAIRE.

v. *dans le Nouveau Mercure, de Novemb. 1718, pag. 119-124.*

Preface sur la Vie et sur les Ouvrages de MICHEL-ANGE.

v. *dans la Cours d'Architecture du* Sr. DAVILER, *à Paris, 1710, 4. p. 261-267.*

Ein seltner Medaillon auf den grossen Künstler Michel Angelo BVONAROTTI, *nebst historischer Erklaerung.*

v. *in* I. H. LOCHNERS *Medaillen-Sammlung, 1739, p. 281.*

Charles LE BRVN, *Peintre.*

Son Eloge par Mr. PERRAVLT.

v. *Les Hommes illustres de France par* Mr. PERRAVLT, *à Paris, 1696, fol. Tom. I, pag. 91.*

Paolo CALIARI, *Veronese, Pittore.*

Carlo RIDOLFI *Vita di* Paolo CALIARI *Veronese, celebre Pittore,* Venetia, *presso Matteo Leni, 1646, 4.*

Iacques, CALOT *Graveur.*

Son Eloge par Charles PERRAVLT.
v. *Les Hommes illustres de France par* Mr. PERRAVLT. *T. I, p. 93.*

Bernardino CAMPO, *Pittore Cremonese.*

Alessandro LAMO *Discorso intorno alla Scoltura e Pittura, dove ragiona della Vita et Opere di* Bernardino CAMPO, *Pittore Cremonese*, Cremona, *per Cph. Draconi*, 1584, 4.

Annibale CARACCI, *Pittore.*

La Vita di Annibale CARACCI.
E premessa alle Arte di Bologna disegnate da Annibale CARACCI *ed intagliate da* Simone GVILINI, *In Roma, 1740, fol.*

Benevenuto CELLINI, *Orefice e Scultore Fiorentino.*

Sua Vita da lui medesimo *scritta.*
v. infra Catalog. Vitar. Eruditor. sub Articulo: CELLINI.

François CHAVVEAV, *Dessinnateur et Graveur.*

Son Eloge par Charles PERRAVLT.
v. *Les Hommes illustres de France par* Mr. PERRAVLT, Tom. II, p. 99.

Carlo CIGNANI, *Pittore.*

Ippolito ZANELLI *Vita del gran Pittore Cavalier Co.* Carlo CIGNANI, *Bologna, nella stamp. di Lelio dalla Volpe, 1722,* 4.

Sebast. LE CLERC, *Dessinnateur et Graveur.*

Son Eloge, par l'Abbe de VALLEMONT.
v. infra Catal. Vitar. Eruditor. sub Artic. Le CLERC.

Philippes COLLOT, *Operateur pour les Maladies de la pierre.*

Son Eloge par Charles PERRAVLT.
v. PERRAVLT *Hommes illustres de France, T. II, p. 87.*

Nicolas COVSTOV, *Sculpteur.*

Eloge historique de Mr. COVSTOV, *l'ainé, Sculpteur ordinaire du Roy, et Recteur de l'Academie Royale de Peinture et de Sculpture, au quel on a joint des Descriptions raisonnées de quelques Ouvrages de Peinture et de Sculpture*, a Paris, *chez Huart, 1737, 8.*

Lucas CRANACH, *Pictor.*

Ioh. Frid. CHRISTS *Leben des berühmten Mahlers* Lucas CRANACH.
S. *in Fraenckischen Actis Eruditis et Curios. in der V. Sammlung, p. 338-355.* Nürnb. 1726, 8.

Ioh. CROCKER, *Medailleur.*

Sein Leben.
Ist LOCHNERS *Sammlung Merckwürdiger Medaillen, 1744, vorgesetzt.*

DAEDALVS.

Ioh. Andr. SCHMIDII Dissertatio de DAEDALO, Mechanico Celebri, *Ienae*, 1687, 4.

Nicolas GEDOYN *Histoire de* DEDALE.
v. *dans les Memoires de l' Acad. des Inscript. Tom. XIII, p. 274. et suiv.* Edit. d'Amsterd.

Cph. DORSCH.

Eine Medaille auf den berühmten Nürnbergischen Portraits-und Wappen Steinschneider Cph. DORSCH, *nebst Historischer Erklaerung.*
S. *in* I. H. LOCHNERS *Medaillen-Sammlung, An. 1743, pag. 401.*

Albr. DVRER, *Pictor, Sculptor et Architectus.*

Vita Eius.
v. in *Melch.* ADAMI Vitis Philosophor. Germ. p. 23, seq.

Henr. Conr. AREND *Gedaechtniß der Ehren eines der vollkommensten Künstler seiner und aller nachfolgenden Zeiten,* Albrecht DVRERS, *Goßlar, bey Ioh. Christ. Koenig, 1728,* 8.

Le-

Lebens-Beschreibung Albrecht DVRERS.

S. *in* Ioh. Gabr. DOPPELMAYERS *Historischen Nachricht von Nürnbergischen Mathematicis und Künstlern*, Nurnberg, 1730, *fol. p.* 182-190.

Medaille auf den großen Künstler Albrecht DVRER, *nebst Historischer Erlaeuterung.*

S. *in* I. H. LOCHNERS *Medaillen-Sammlung, An.* 1740, *p.* 289.

Einseitige Medaille auf Bilib. BIRCKHEYMERN *und* Albrecht DVRERN.

S. *Eben daselbst, p.* 417.

Ioh. BRVCKERS *Leben* Albrecht DVRERS *nebst seinem Bildniß.*

S. *in* Iac. BRVCKERS *Ehrentempel der Deutschen Gelehrsamkeit, Dec. II, p.* 50. Augspurg, 1747, 4.

Raimund FALTZ, *Medailleur.*

Frantz Iulii LVTKENS *Leichenpredigt auf denselben nebst beygefügten Lebenslauff*, Berlin, 1704, fol.

Sein Leben.

S. *in der Vorrede zu* LOCHNERS *Sammlung merckwürdiger Medaillen, An.* 1737, *und im Schluss-Bogen des Iahr* 1738, *pag.* 421.

Charles Alphonse DV FRESNOY, *Peintre.*

v. infra in Catalogo Vitar. Eruditor. Artic. FRESNOY.

Hermeneg. et Otto HAMERANVS, *Medailleurs.*

Ihre Lebensbeschreibung.

S. *in der Vorrede zu* LOCHNERS *Sammlung merckwürdiger Medaillen, An.* 1741, 4.

Ioh. HOLBENIVS, *Basiliens. Pictor.*

Vita *Eius* et Operum Catalogus.

v. in ERASMI *Roterod.* Operibus, *Lugd. Bat.* 1703, *fol.* Tomo IV, pag. 389-395.

Iean IOVVENET, *Peintre.*

Memoire sur sa Vie et sur ses Ouvrages.

v. dans le Mercure de France, Iuillet, 1730, *pag.* 1484-1494.

Filippo IVARA, *Architetto.*

Elogio del Sign. Abate Filippo IVARA.

v. nelle Osservazioni Letterarie, Tom. III, pag. 193-204. Verona, 1738, 8.

Arwed KARLSTEEN, *Medailleur.*

Sein Leben.

S. *in der Vorrede zu* LOCHNERS *Sammlung merckwürdiger Medaillen, An.* 1738, 1739, 4.

Ioh. Christ. KOCH, *Medailleur.*

Sein Leben.

S. *in der Vorrede zu* LOCHNERS *Sammlung merckwürdiger Medaillen, An.* 1743, 4.

Lucas KRANACH.

v. CRANACH.

François MANSART, *Architecte.*

Son Eloge, par Charles PERRAVLT.

v. Les Hommes illustres de France, par Mr. PERRAVLT, *Tom. I, p.* 87.

Carlo MARATTI, *Pittore.*

Gian Pietro BELLORI *Vita di* Carlo MARATTI, *fin' all' anno* 1689 *continuata e terminata da altri.*

è aggiunta a' Ritratti di alcuni celebri Pittori di Ottavio LEONI, *Roma.* 1731, 4. *p.* 147-251.

Claude MELAN, *Graveur en Taille douce.*

Son Eloge, par Charles PERRAVLT.

v. Les Hommes illustres de France, par Mr. PERRAVLT, *a Paris,* 1696, *fol. Tom. II. p.* 97.

Pierre MIGNARD *Peintre.*

Son Eloge, par Charles PERRAVLT.

v. Les Hommes illustres de France, par Mr. PERRAVLT, *Tom. II, p.* 95.

Maziere de MONVILLE *Vie de* Pierre MIGNARD, *premier Peintre du Roy, avec le Poeme de* MOLIERE *sur les Peintures du Val-de-Grace, et deux Dialogues de Mr. de* FENELON *sur la Peinture,* a Amst. 1731, 12.

Rob. NANTEVIL, *Dessinateur et Graveur.*

Son Eloge, par Charles PERRAVLT.

v. Les

v. *Les Hommes illustres de France*, *par* Mr. PERRAVLT, *Tom. I, p. 97.*

Ioh. Maria NOSSENIVS, *Architectus.*

v. infra Catal. Vitarum Eruditor. Artic. NOSSENIVS.

André LE NOSTRE, *Dessinnateur.*

Abregé de la Vie d' André LE NOSTRE, *Controleur des Bâtimens de Sa Maj. tres Chretienne et Dessinnateur de ses Iardins.*

v. *dans la Continuation des Memoires de Litterature de Mr. de* SALLENGRE, Tom. IX, *p. 459, et suiv.*

Lorenzo PASINELLI, *Pittor Bolognese.*

Gio. Pietro ZANOTTI *Nuovo Fregio di gloria a Felsinea Sempre pittrice nella Vita di* Lorenzo PASINELLI, *Pittor Bolognese*, Bologna, *per Constantino Pisarri, 1703, 8.*

PHIDIAS.

Nicolas GEDOYN *Histoire de* PHIDIAS.

v. *dans les Memoires de l'Acad. des Inscript. Tom. XIII, p. 292, et suiv.* Edit. d'Amsterd.

Bernhard. PICART, *Dessinnateur et Graveur.*

Son Eloge historique, avec un Catalogue de ses Ouvrages.

v. *a la tête du Livre; Impostures innocentes, ou Recueil d'Estampes d'apres divers Peintres illustres gravées par* Bern. PICART, *a Amst. 1734, fol.*

Abregé de l'Eloge précedent de Bernard PICART.

v. *dans le Mercure de France, Decemb. 1735, pag. 2804-2813.*

Roger DE PILES, *Peintre.*

v. infra inter Vitas Eruditor. Artic. PILES.

Nicolas POVSSIN, *Peintre.*

Son Eloge, par Charles PERRAVLT.

v. *Les Hommes illustres de France, par* Mr. PERRAVLT, *Tom. I, p. 89.*

RIGAVD, *Peintre.*

Essai sur la Vie et les Ouvrages de M. RIGAVD, *par* M. COLLIN de VERMONT.

v. *dans le Mercure de France, Novembre, 1744, Vol. II, p. 6-10.*

Franc. ROMAIN, Ordinis F. F. Praedicator. Architectus.

Memoire D. R. P. *sur la mort* F. François ROMAIN, *celebre Architecte.*

v. *dans le Mercure de France, Fevrier, 1735, pag. 227-233.*

Saluator ROSA, *Pittore e Poeta.*

v. inter Vit. Eruditor.

Q. ROSCIVS.

Claude François FRAGVIER *Recherches sur la Vie de* Q. ROSCIVS *le Comedien.*

v. *dans les Memoires de l'Acad. des Inscript. Tom. VI, p. 114, et suiv.* Edit. de la Haye.

Giuseppe Ignazio ROSSI, *Architetto Fiorentino.*

Zanoti Filippo ROSSI *Degli studii fatti da suo Padre*, Giuf. Ignazio ROSSI.

v. *nel frontte Della Libreria Mediceo-Laurenziana designata da* G. I. ROSSI, *Firenze, 1739, fol.*

Petr. Paulus RVBENS, *Pictor.*

Sa vie, par Roger de PILES.

v. *avec la Dissertation de Mr. de* PILES *sur les Ouvrages des plus fameux Peintres*, 1687, 12.

Ioach. a SANDRART.

v. inter Vitas Eruditor.

Iean Bapt. SANTERRE, *Peintre.*

Son Eloge.

v. *dans le Nouveau Mercure, de Decembre, 1717, pag. 185-194.*

Iacques SARRASIN, *Sculpteur.*

Son Eloge, par Charles PERRAVLT.

v. *Les Hommes illustres de France, par* Mr. PERRAVLT *Tom. II. p. 95.*

Ioh. SCHMELZING, *Medailleur.*

Sein Leben.

S. *in der Vorrede zu* LOCHNERS *Sammlung merckwürdiger Medaillen, An. 1739, 4.*

Ra-

Rafaele SOPRANI, *Pittore.*
v. inter Vitas Eruditor.

Euſtache SVEVR, *Peintre.*
Son Elogé, par Charles PERRAVLT.
v. *Les Hommes illuſtres de France, par* Mr. PERRAVLT, *a Paris, 1696, fol. Tom. I, p. 93.*

TIMANTHES, *Pictor Graecus.*
Hiſtoire de la Vie et des Ouvrages de TIMANTHES, *fameux Peintre Grec, par* M. COCQVARD, *Avocat au Parlement de Dijon.*
v. *dans le Mercure de France, Iuin, 1740, pag. 1092-1110.*
Obſervations critiques de M. COCQVARD, *concernant* Son *Hiſtoire de la Vie de* TIMANTHES.
v. *dans le Mercure, de Novembre, 1740, pag. 2444-2467. Decembre, p. 2771-2790.*

Giacopo ROBVSTI, detto il TINTORETTO, *Pittore.*
Carlo RIDOLFI *Vita di* Giacopo ROBVSTI *detto il* TINTORETTO, *celebre Pittore, Cittadino Venetiano,* Venetia, *appreſſo Gugl. Oddoni, 1642, 4.*

Sebaſt. TRVCHET, *Carme Mechanicien.*
Son Eloge.
v. *dans l'Hiſtoire de l'Acad. des Sciences, An. 1729. p. 128. et ſuiv.* Edit. d'Amſt.
Memoire ſur ſa Vie et ſur ſes Ouvrages.
v. *dans le Mercure de France, d'Avril, 1729, pag. 688-704.*

Iean VARIN, *Graveur des Monnoyes de France.*
Son Eloge par Charles PERRAVLT.
v. *Les Hommes illuſtres de France, par* Mr. PERRAVLT, *a Paris, 1696, fol Tom. II, p. 85.*


Geo. Wilh. VESTNER, *Medailleur.*
Sein Leben.
S. *in der Vorrede zu* LOCHNERS *Sammlung merckwürdiger Medaillen, An. 1740.*

Iacques BAROZZIO de VIGNOLE, *Architecte et Peintre.*
Sa Vie.
v. *à la tête du Cours d'Architecture de* DAVILER, *a Paris, 1710, 4.*

Lionardo VINCI, *Pittore Fiorentino.*
Eine vortreffliche Medaille auf den berühmten Florentiniſchen Mahler, Leon. VINCI, *von Ao. 1669.*
v. *in I. D.* KOEHLERS *Hiſtor. Müntz-Beluſtigung, IX. Theil, p. 369.*

Simon VOVET, *Peintre.*
Son Eloge par Charl PERRAVLT.
v. *dans les Hommes illuſtres de France, de* PERRAVLT, *Tom. II, p. 89.*

Chr. WERMVTH, *Medailleur.*
Sein Leben.
S. *in der Vorrede zu* LOCHNERS *Sammlung merckwürdiger Medaillen, An. 1742, 4.*
Specificatio derer Medaillen, oder Schauſtücken, ſo in Gold, Silber, vergüldt-und puren Kupffer, auch Engliſchen Zinn, verfertiget und zu bekommen bey Chr. WERMVTH, *Gotha, 1698, 8.*



CAPVT VIII.
HISTORIA ARTIS HISTORICAE ET COGNATARVM.

SECTIO I.
HISTORIA HISTORIAE.

Lancelot du VOISIN de la POPELINIERE *l'Histoire des Histoires, avec l'Idée de l'Histoire accomplie*, a Paris, *chez Marc. Orry*, *1599*, *8*.

* Auctor pro Historia studii Historici exhibet recensionem Historicorum. vide HEVMANNI Conspect. Hist. Litterar. Cap. V, §. XLIV.

Pauli BOLDVANI Praefatio de antiquitate, dignitate, necessitate, vtilitate et Methodo Historiarum.

Praemissa est *Eiusd.* Bibliothecae Historicae, *Lips. 1620*, *4*.

Ioh. Mich. HEINECCII Historia Historiae, seu de fatis studii historico-chronici apud varias gentes, Schediasma historicum, *Helmst. typis G. W. Hammii, 1703*, 4.

Antoine ANSELME *Dissertation des Monumens, qui ont supplée au deffaut de l'écriture et servi de Memoires aux premiers Historiens.*

v. dans les Memoires de l' Acad. des Inscript. Tom. VI, p. 31-59. Edit. d'Hollande.

Ioh. Gottl. KRAVSE Programma de incrementis studio Historiarum Seculo XVIII allatis, *Witteb. 1727*, 4.

Chr. Gottl. IOECHERI de insigni studii historici nostra aetate ἐξοχῇ, seu Excellentia, academica Acroasis, *Lips. 1732*, 4.

SECTIO II.
VITAE HISTORICORVM.

Gerh. Ioh. VOSSII de Historicis Graecis Libri IV. Editio altera, priori emendatior, et multis partibus auctior, *Lugd. Bat. ex offic. Ioh. Maire*, *1651*, 4.

Et exst. Tomo IV. Opp. VOSSII, *Amst. 1695*, *seqq. fol.*

—— De Historicis Latinis Libri III, Editio altera, priori emendatior, et duplo auctior, *Lugd. Bat. ex offic. Ioh. Maire*, *1651*, 4.

Et exst. in VOSSII Opp. Tom. IV.

Bernh. a MALLINCROT Paralipomenon de Historicis Graecis Centuriae, quibus praemittitur Discursus de summo bono, *Coloniae Agr. impr. Vidua Hartgeri Woringen*, *1656*, 4.

—— Eadem Paralipomena.

v. in *Ioh. Alb.* FABRICII Supplementis et Obseruation. ad VOSSIVM, *Hamb. 1709*, *8. p. 1*, *seq.*

Ioh. HALLERVORDII de Historicis Latinis Spicilegium, *Ienae*, *typis Ioh. Nisii*, *1672*, *8*.

—— Idem Spicilegium.

v. in FABRICII Supplement. ad VOSSIVM, p. 557, seq.

Cph. SANDII Notae et Animaduersiones in *Gerh. Ioh.* VOSSII Libros III de Historicis

storicis Latinis. *Amst. ap. Ianſonio-Waesbergios 1677, 12.*

—— Idem Liber.

v. in FABRICII Supplement. ad VOSSIVM, pag. 231, ſeq.

Ioh. Alb. FABRICII Supplementa et Obſeruationes ad VOSSIVM de Hiſtoricis Graecis et Latinis, (quibus continentur modo indicati Scriptores et *Lud.* NOGAROLAE Epiſtola de Viris illuſtribus, genere Italis, qui Graece ſcripſerunt) *Hamb. ſumtu Chr. Liebezeit, 1709, 8.*

Giunte ed Oſſervazioni intorno agli Storici Italiani, che hanno ſcritto Latinamente ſopra il VOSSIO de Hiſtoricis Latinis.

v. nel Giornale d' Letterati d' Italia, Tom. IX, p. 132. Tom. X, p. 415. Tom. XI, p. 289. Tom. XII, p. 330. Tom. XIII, p. 405. Tom. XIV, p. 316. Tom. XV, p. 297. Tom. XVI, p. 414. Tom. XVII, p. 274. Tom. XVIII, p. 332. Tom. XIX, p. 325. Tom. XX, p. 102. Tom. XXI, p. 368. Tom. XXII, p. 358. Tom. XXIII, p. 365. Tom. XXIV, p. 229. Tom. XXVI, p. 375. Tom. XXVIII, p. 106.

* Apoſtolus ZENVS harum Acceſſionum et Obſeruationum Auctor dicitur in FABRICII Conſpectu Theſ. Litterar. Italiae, pag. 12.

Mart. ZEILLERI Hiſtorici, Chronologi et Geographi celebres, ex variis, qui de eorum aetate, ſeu tempore, quo vixerunt, et operibus, quae reliquerunt, ſcripſerunt, ac de pleriſque iudicium ſuum tulerunt, ſecundum ordinem litterarum collecti, *Vlmae, impenſis Ioh. Gerlini, 1652, 8.*

Mart. HANKII de Byzantinarum Rerum Scriptoribus Graecis Liber. Autorum quinquaginta, qui de Conſtantinopolitanis, aliisque, tam ciuilibus, quam eccleſiaſticis, antiquitatibus monumenta reliquerunt, vitas, Scripta, et de Scriptis iudicia, diſtinctiorem in modum recenſet, *Lipſ. ſumt. Ioh. Ad. Kaeſtneri, 1677, 4.*

—— de Romanarum Rerum Scriptoribus Liber, *Lipſ. impenſ. Laur. Sigism. Coerneri, 1688, 4.*

Erdm. VHSEI Lexicon, ſiue Idea Hiſtoricorum Latinorum, et Graecorum, Editio II, *Nordhuſii, ap. Ioh. Henr. Groſſium, 1724, 12.*

Louis Ellies DV-PIN *Bibliotheque Univerſelle des Hiſtoriens, contenant leurs Vies, l'Abregé, la Chronologie, la Geographie et la Critique de leurs Hiſtoires, un Iugement ſur leur ſtile et leur caractere, et le dénombrement des differentes Editions de leurs Oeuvres. Avec des Tables chronologiques et geographiques, Tom. I,* II, a Paris, *chez Pierre Giffart, 1707, 8. maj. Voll. II.*

—— *Le même Livre*, a Amſt. *chez Zacharie Chaſtelain, 1708, 4.*

Godofr. LVDOVICI Hiſtoria Hiſtoriographorum rite conſtitutorum Diſſertatio I, II, *Schleuſ. per G. W. Goebel, 1712, 1713, 8.*

Chr. Gottl. BVDERI Vitae clariſſimorum Hiſtoricorum, *Pomponii* LAETI, *Ioh.* AVENTINI, *Beati* (BILDII) *Rhenani, Phil.* CALLIMACHI, *Ioh.* CVSPINIANI, *Bilib.* PIRCKHEIMERI, a diuerſis Auctoribus ſcriptae, *Ienae, ap. Ioh. Cph. Croekerum, 1740, 8.*

SECTIO III.

BIBLIOTHECAE SCRIPTORVM HISTORIAE GENERALES, ET EPHEMERIDES, QVAE SCRIPTA HISTORICA RECENSENT.

Ant. POSSEVINI Liber decimus sextus de apparatu ad omnium gentium Historiam etc. Editio quarta, recognita, et quarta parte auctior, *Venetiis, ap. Ioh. Bapt. Ciottum, 1602, 8.*

Pauli BOLDVANI Bibliotheca Historica, siue Elenchus Scriptorum historicorum et geographicorum selectissimorum, qui Historias, vel vniuersales totius orbis, vel particulares certae Prouinciae, indeque exstructa Chronica, Annales etc. vsque ad annum 1620 scripserunt, *Lips. exc. Frid. Lanckisius, 1620, 4.*

Matthiae BARTELS Biblionomia historico-politico-geographica, continens secundum seriem Alphabeti omnium fere Authorum nomina, qui de Imperiis, Regnis, Rebus publicis, Prouinciis, Insulis, Vrbibus, Montibus, Fluminibusque, scripserunt, *Venetiis, 1682, 12.*

Corn. a BEVGHEM Bibliographia historica, chronologica et geographica nouissima, siue conspectus Catalogi Librorum historicorum, chronologicorum et geographicorum, tam sacrorum, quam profanorum etc. quotquot ab Anno 1651 per vniuersam Europam, in quauis lingua, aut noui, aut emendatiores, et auctiores, typis prodierunt. Accedit *Eiusdem* Musaeum, seu Syllabus Iconum, siue imaginum illustrium a Seculo hominum, quae in eius Musaeo spectantur, *Amst. ap. Iansonio-Waesbergios, 1685, 12.*

Dan. Geo. MORHOFII Dissertatio de Historia, eiusque Scriptoribus.
Subiuncta est *Herm.* GYGANTIS Floribus temporum, s. Chronico vniuersali, *Lugd. Bat. 1743, 4.*

Burc. Gotth. STRVVII selecta Bibliotheca Historica, secundum Monarchias, Regna, Secula et Materias distincta, *Ienae, ap. Ern. Claud. Bailliar, 1705, 8.*

— Eadem. Emendauit et copiose locupletauit *Chr. Gottl.* BVDER, Tomi II, *Ienae, sumt. Chr. Henr. Cunonis, 1740, 8. maj. Voll. II.*

Chr. GRYPHII Apparatus, siue Dissertatio Isagogica de Scriptoribus Historiam Seculi XVII illustrantibus, *Lips. ap. Thom. Fritsch, 1710, 8.*

Nic. LENGLET du FRESNOY *Methode pour etudier l'Histoire, avec un Catalogue des principaux Historiens, avec des Remarques critiques sur la bonté de leurs ouvrages, et sur le choix des meilleures Editions. Nouvelle Edition revüe et augmentée de plusieurs Livres et Remarques par* Iean Burch. MENCKE, *Lips. chez Iean Fred. Gleditsch, 1714, 8. Voll. II.*

— *Le même Livre. Nouvelle Edition, augmenteé et ornée de Cartes Geographiques, Tom. I-IV,* a Paris, *chez Pierre Gandouin, 1729, 4. maj. Voll. IV.*

— *Supplement de la Methode pour etudier l'Histoire, avec un Supplement au Catalogue des Historiens et des Remarques sur la bonté et le choix de leurs Editions, Partie I, II. a* Paris, *chez Rollin et de Bure, 1740, 4. maj. Voll. II.*

Ioh.

Ioh. Chr. SCHMIDII Programma de vsu Poëtarum in Historia, seu de Monumentis historico-poëticis recentiorum, *Luneb.* 1731, 4.

* * *

(Ioh. Iac. SCHMAVSS) *Curieuses Bücher-Cabinet, oder Nachricht von Historischen, Staats- und galanten Sachen, I-XLIV Eingang,* Coelln und Franckf. am Mayn, 1711-1717, 8. *Voll. VIII.*

* Non nisi historicorum Librorum recensiones et Excerpta continet.

Hamburgische Bibliotheca Historica, I-X Centuria, Leipzig, *bey Ioh. Friedr. Gleditsch,* 1715-1729, 12. *Voll. III.*

[Auctore *Ioh.* HVBNERO.]

SECTIO IV.

BIBLIOTHECAE ANTIQVARIAE ET NVMMARIAE.

Burch. Gotth. STRVVII Bibliotheca Scriptorum Antiquitatum Romanarum.

Praemissa est *Eiusdem* Syntagmati Antiquitat. Romanarum, *Ienae,* 1707, 4.

Ioh. Alb. FABRICII Bibliographia antiquaria, siue Introductio in notitiam Scriptorum, qui Antiquitates Hebraicas, Graecas, Romanas et Christianas Scriptis illustrarunt. Accedit MAVRICII *Senonensis* de S. Missae ritibus Carmen, nunc primum editum, *Hamb. et Lips. ap. Chr. Liebezeit,* 1713, 4.

Nic. MOELLERI Dissertatio de modernis Antiquitatum Hebraicarum Scriptoribus, *Ienae,* 1693, 4.

Catalogus rarissimorum et praestantissimorum librorum, qui in Thesauris Romano, Graeco, Italico, et Siculo, continentur, secundum nomina Auctorum per alphabeti ordinem digestus, *Leidae, ap. Petr. van der Aa,* 1725, 8.

Phil. LABBEI Bibliotheca Nummaria, ex Theologis, Iurisconsultis, Medicis ac Philologis concinnata, et in duas partes tributa. I) De antiquis Numismatibus Hebraeis, Graecis, Romanis, II) de Monetis, Ponderibus et Mensuris, cum Mantissa antiquariae supellectilis.

Adiecta est *Eiusdem* Bibliothecae Bibliothecarum, *Rotbom.* 1672, 8. *et Lips.* 1682, 12. *Ioh.* SELDENI Libro de Nummis, *Londini,* 1675, 4. *Ant.* TEISSERII, Catalogo Auctorum, qui Librorum Catalogos, Indices, Bibliothecas etc. scripserunt, *Genevae,* 1686, 4. Et extat inter Historiae rei nummariae Scriptores, cura *Ad.* RECHENBERGII, *Amst.* 1692, 4.

Cph. ARNOLDI Epistola de rei medicae simul ac nummariae Scriptoribus praecipuis.

Praemissa est *Prosperi* PARISII raris Magnae Graeciae Numismatibus, a *Ioh. Geo.* VOLCKAMERO editis, *Norib.* 1683, *fol. min.*

Burch. Gotth. STRVVII Bibliotheca Numismatum antiquiorum, in qua continentur: 1) Auctores, qui de numismatibus scripserunt, 2) Familiae Imperatorum, quorum numismata adseruantur, 3) Nomina et materiae numismatum, 4) Frequentiores numismatum characteres et inscriptiones, 5) Notae in numismatibus occurrentes, *Ienae, sumt. Ioh. Bielkii,* 1692, 12.

I. G. *Verzeichniß derer Scribenten von Medaillen.*

S. *im geöffneten Ritter-Platz, I Theil, II Abtheilung, Cap. X, pag.* 104-124. Hamburg, 1715, 12.

Anselmi BANDVRII Bibliotheca Nummaria, siue Auctorum, qui de re nummaria scripserunt.

Praemissa est *Eiusd.* Numismatibus Imperator. Roman. Tom. I, *Lutet. Paris.* *1718, fol.*

— Eadem, cum Notulis et Indicibus recusa, curante *Ioh. Alb.* FABRICIO, *Hamb. ap. Chr. Liebezeit, et T. C. Felginer,* *1719, 4.*

Franc. Ern. BRVCKMANNI Bibliotheca Numismatica, *oder Verzeichniß derer meisten Schrifften, so vom Müntz-Wesen handeln,* Wolffenb. *1729, 8.*

— Bibliothecae Numismaticae Supplementum I, *ibidem, 1732, 8.*

Verzeichniß derer vornehmsten von dem Müntz-Wesen handelnden Autorum.

S. *in der gründlichen Nachricht vom Müntz-Wesen insgemein,* Helmst. *1741, 8.* *pag. 461-476.*

Geo. Cph. KREYSIGII *Vorschlag zu einer kleinen Sammlung von Scriptoribus Nummorum Bracteatorum, mit Beybringung aller davon handelnden Scribenten,* Dresden und Leipzig, *1736, 4.*

— *Eben dasselbe Verzeichniß, nebst einigen Zusaetzen, unter dem Titul: Nachrichten von Blech-Müntzen verschiedener Voelcker, und dicken Müntzen der Teutschen in mittlern Zeiten,* Leipzig und Goerlitz, *bey Richter und Comp. 1749, 4.*

SECTIO V.

BIBLIOTHECAE SCRIPTORVM HISTORIAE ECCLESIASTICAE.

Ioh. Andr. BOSII Schediasma de comparanda notitia Scriptorum ecclesiasticorum.

Praemissum est *Eiusdem* Recitationibus in BELLARMINI librum de Scriptoribus ecclesiasticis, et ext. inter *Tho.* CRENII Tractatus de Eruditione comparanda, *Lugd. Bat. 1699, 4.* p. 409, seqq.

— Idem, sub Titulo: Introductio in Notitiam Scriptorum ecclesiasticorum, *Ioh. Franc.* BVDDEI, *Ioh. Gerb.* MEVSCHENII, et *Thomae* CRENII, Obseruationibus aucta et illustrata; *Eiusdem*que BOSII Opuscula Historiae et Antiquitatum sacrarum, collecta et edita cura et studio *Ioh. Geo.* WALCHII, *Ienae, sumt. Ioh. Fel. Bielckii, 1723, 8.*

Casp. SAGITTARII Introductio in Historiam Ecclesiasticam et singulas eius partes, siue Notitia Scriptorum veterum atque recentium, qui vel Historiam ecclesiasticam vniuersam, vel regnorum, aliarumque prouinciarum, vrbium, Archiepiscoporum, Episcoporum, Abbatum, Superintendentium, Monasteriorum, Imperatorum, Pontificum et Cardinalium Romanorum, Haeresium, Conciliorum, Colloquiorum etc. Historiam illustrant, Tomi II, [cura *Ioh. Andr.* SCHMIDII,] *Ienae, ap. Ioh. Fel. Bielckium, 1718, 4.* *Voll. II.*

Seuerini Walth. SLVTERI Propylaeum Historiae Christianae, sistens Enarrationem methodicam Scriptorum ad Historiam Ecclesiae Christianae facientium, *Frf. typis Ioh. Andreae, 1689, 12.*

— Idem. Editio, priori, *1680 Francofurti ad Moenum* impressa, rectior et auctior, vt nouum fere Scriptum videri, et *Casp.* SAGITTARII Introductioni in Historiam Ecclesiasticam Supplementi loco esse queat. Subiunguntur: Synopsis Patrum in magna Patrum Bibliotheca Lugdunensi comparentium; *Cph.* SANDERI Catalogus Scriptorum Socinianorum; *Sev. Walth.*

Walth. SLVTERI Oratio de Studii Theologici difficultate, etc. *Lipſ. et Luneb. ap. Ioh. Geo. Lipper*, 1696, 4.

Gottlob Frid. GVDII Bibliothecae Diſputationum et Obſeruationum de ſelectis Hiſtoriae eccleſiaſticae capitibus Specimen, ad ordinem Compendii *Kranziani* adornatum, *Lipſ. et Laubae, typis Nic. Schillii*, 1743, 4.

Thomae ITTIGII de Bibliothecis et Catenis Patrum, variisque veterum Scriptorum eccleſiaſticorum Collectionibus, Tractatus variis Obſeruationibus et Animaduerſionibus refertus, *Lipſ. ap. hered. Frid. Lankiſii*, 1707, 8.

Adolphi CLARMVNDI (Ioh. Cph. RVDIGERI) *Einleitung zur Wiſſenſchafft der vornehmſten und berühmteſten Scribenten, ſo die Kirchen-Hiſtorie des neuen Teſtaments mit Vorſatz beſchrieben*, Dresden und Leipzig, *bey Dav. Richter*, 1710, 8.

Thomae ITTIGII Schediaſma de Auctoribus, qui de Scriptoribus eccleſiaſticis egerunt, *Chr.* LVDOVICI recenſuit, Auctarium et Annotationes addidit.

Annexum eſt Catalogo Bibliothecae *Ittigianae*, Lipſ. 1711, 8.

Car. Chr. WOOG de genuinis Antiquitatum ſacrarum in primitiua Eccleſia obuiarum fontibus Proluſio, *Lipſ.* 1745, 4.

Bibliothec, oder Verzeichniß der vornehmſten Bücher, welche zu genauer Erkaentniß der neuen Griechiſchen Kirche dienen.

S. in Ioh. Mich. HEINECCII *Abbildung der Griechiſchen Kirche, III Theil, im Anhang*, p. 54-84, Leipzig, 1711, 4.

Leon. ALLATII de Libris eccleſiaſticis Graecorum Diſſertationes duae, quarum vna diuinorum officiorum potiores et vſitatiores libri percenſentur; altera Triodium, Pentecoſtarium et Paracletice examinantur, *Pariſ. ſumt. Sebaſt. et Gabr. Cramoiſy*, 1645, 4.

—— Eaedem Diſſertationes, additis Notis, Supplemento et Indice a *Ioh. Alb.* FABRICIO.

Acceſſerunt FABRICII Bibliothecae Graecae, Libro V.

Zach. GRAPII Diſſertatio de Menaeis et Menologiis Graecorum, *Roſt.* 1697, 4.

Guil. CAVE Diſſertatio de Libris et Officiis eccleſiaſticis Graecorum.

v. in Appendice *Eiusdem* Hiſtoriae Litterariae Scriptor. eccleſiaſticor. pag. 179, ſeqq. *Geneuae*, 1705, *fol.* et Vol. II, pag. 20, edit. *Oxon.* 1743, *fol.*

Nachricht von einigen zu Venedig gedruckten Griechiſchen Kirchen-Büchern.

S. in *Deutſchen Actis Eruditorum*, Vol. III. Part. XXVI, pag. 119-123.

Nic. SIBBERN Schediaſma de Libris Latinorum eccleſiaſticis, in quo praecipui Latinae Eccleſiae veteris et modernae Romanae libri liturgici ordine alphabetico enumerantur, *Wittenb. ſumt. Chr. Theoph. Ludovici*, 1706, 8.

Cph. Matth. PFAFFII Diſſertatio de Liturgiis, Miſſalibus, Agendis, et libris eccleſiaſticis Eccleſiae Orientalis et Occidentalis, veteris et modernae, *Tubingae*, 1718, 4.

Chr. Godofr. HOFFMANNI Diſſertatio de Libris caeremoniarum et rituum Eccleſiae et Curiae Romanae, illorumque vſu et auctoritate, nec non vtilitate ex illorum lectione capienda.

Praemiſſa eſt *Eiusd.* Nouae Scriptorum ac Monumentorum Collectionis Tomo II, p. 1-40. *Lipſ.* 1733, 4.

Ioh. Andr. SCHMIDII Diſſertatio hiſtorico-Theologica de Agendis, ſiue Ordinationibus Eccleſiaſticis, cum apparatu Agendorum, *Helmſt.* 1718, 4.

Ioh. Erdm. BIECKII Obſeruatio de Agendis eccleſiaſticis, et in ſpecie de Agendis eccleſiaſticis Mansfeldenſibus.

v. in Miſcellaneis Lipſienſ. Tomo VIII, pag. 35-57.

Herm.

Herm. Casp. KOENIG *Bibliotheca Agendorum, bestehend aus einem vollstaendigen Catalogo derer Kirchen-Ordnungen, Agenden, und anderer dergleichen Schrifften, welche* Chr. Iulius BOKELMANN, Archidiac. Ecclesiae Cellens. *gesammlet; und aus einem Anhange einiger Schrifften von solcher Gattung, welche man bisher nicht erhalten koennen etc.* Zelle, *bey Christ. Iul. Hoffmann, 1726,* 4.

Versuch einer Historie der Nürnbergischen Kirchen-Agenden.

S. *in Actis Historico-Ecclesiast. Vol. IX, pag. 714, Vol. X, p. 227.*

Syllabus aliquot Synodorum et Colloquiorum, quae auctoritate et mandato Caesarum et Regum, super negotio religionis, ad controuersias conciliandas, indicta sunt, *1628, 8.*

* Est Catalogus Librorum de hisce Synodis et Colloquiis agentium.

Ioh. Geo. SCHELHORNII Notitia librorum, in quibus Acta quaedam Concilii Tridentini collecta exhibentur.

v. in *Eiusd.* Amoenitatt. Historiae Ecclesiast. Tomo II, pag. 380-477.

Ludov. IACOBI *a* S. CAROLO Catalogus Auctorum, qui Romanorum Pontificum Vitas et laudes, praecellentiam, auctoritatemue, posteritati consecrarunt, cum Indice Haereticorum, qui aduersus Roman. Pontifices aliquid ediderunt.

Constituit Librum II *Eius* Bibliothecae Pontificiae, *Lugd. 1643,* 4.

Francis PECK's *Catalogue of all the Discourses written both for and against Popery, in the time of King Iames II,* London, *by A. Dodd, etc. 1735,* 4. *maj.*

Catalogue des Livres, qui traitent des ordres Monastiques, Religieux, Militaires et des Congregations seculieres,

à la tête de l' Histoire des Ordres Monastiques d' (Hippolytus) HELIOT, *à Paris, 1714, 4. Tom. I, aprés la Preface, pag. 35-98.*

Casp. THVRMANNI Bibliotheca Canonicorum, in qua de Canonicis et Canonicatibus, eorumque collegiis, seu capitulis, statu et officiis, residentiis, statutis, priuilegiis, praebendis, vicariis, et quae eo pertinent, remissiue ad nouissimos et selectissimos Autores agitur, iuxta seriem Alphabeti, *Halae Magdeb. ap. Ioh. Grunerum, 1700,* 4.

Ioh. Alb. FABRICII Centifolium Lutheranum, siue Notitia Litteraria Scriptorum omnis generis de LVTHERO, *eius*que Vita, Scriptis et Reformatione Ecclesiae, in lucem ab amicis et inimicis editorum, *Hamb. ap. C. Koenig et G. Richter, Pars I, 1728, Pars II, 1730, 8. Voll. II.*

Ioh. Zach. GLEICHMANNI Spicilegium nonnullorum Scriptorum, Reformationis Historiam illustrantium, quae non repeLriuntur in *Herm. von der* HARDT tribus Tomis Autographorum LVTHERI, *aliorum*que, cum recensione variorum librorum rariorum, *Gothae, litteris Reyherianis, 1723, 8.*

—— Continuatio prima huius Spicilegii, *ibid. 1724, 8.*

Anmerckung von einigen raren, und zum Theil unbekandten, Schrifften, das Augspurgische Interim betreffend.

S. *in Monathlichen Nachrichten von gelehrten Leuten und Schrifften,* Iena, *1726, 8. p. 164, 791, 1016.*

SECTIO

SECTIO VI.
BIBLIOTHECAE SCRIPTORVM HISTORIAE PARTICVLARIS.

§. I.
HISTORIAE ANTIQVAE.

(*) Conferendi hic quoque sunt Scriptores Bibliothecarum antiquariarum et Historiae Vniuersalis, supra, huius Cap. Sect. III et IV, indicati. Item isti, qui de Vitis et Scriptis Historicorum Veter. egere, quos vide supra, huius Cap. Sect. II.

Franc. de la MOTHE le VAYER *Traité des anciens et principaux Historiens Grecs et Romains, dont il nous reste quelques Ouvrages*, à Paris, *chez la Veuve Nicolas de Sercy*, 1646, 4.

Et dans les Oeuvres de Fr. de la MOTHE le VAYER, *à Paris*, 1656, *fol. Tom. I*, p. 277 et 355.

—— Notitia Historicorum selectorum: *or Animadversions upon the antient and famous Greek and Latin Historians, translated into English with some Additions* by W. D. B. A. *Oxford, print. by Leon Lichfield*, 8.

Ioh. FREINSHEMII Catalogus Scriptorum Historiae de Alexandro M.

Constituit Caput IV Commentarior. *Ioh.* FREINSHEMII in *Q.* CVRTIVM, praemissorum CVRTIO SNACKENBVRGII, *Delphis et Lugd. Bat.* 1724, 4.

Car. SIGONII Iudicium de Historicis, qui res Romanas scripserunt ab vrbe condita ad Caroli M. tempora.

Adiectum est *Balth.* BONIFACII Excerptis de quadraginta Romanae Historiae Scriptoribus, *Helmst.* 1674, 4. et exst. in *Gaudentii* ROBERTI Miscellaneor. Italic. Tom. III, *Parmae*, 1691, 4. p. 463, seq.

Balth. BONIFACII de quadraginta Romanae Historiae Scriptoribus Excerpta; Adiectum est *Car.* SIGONII de iisdem Scriptoribus Iudicium et *Adr.* POLITI Ordo Romanae Historiae legendae, cura et studio *Ioh. Eberh.* BVSMANNI, *Helmst. typis Ioh. Heitmulleri*, 1674, 4.

v. Etiam in *Gaudentii* ROBERTI Miscellan. Italic. Tomo III, p. 483, seqq.

Rud. CAPELLI Byzantina, seu Schema corporis Historiae Byzantinae, s. Constantinopolitanae, a Constantino I, et Magno, ad Constantinum vltimum, et miserum, *Hamb. typis viduae Rebenlini*, 1686, 4.

Ioh. VOGT Historia Litteraria Constantini M. plus centum et quinquaginta rerum Constantinianarum Scriptores sistens, *Hamb. ap. viduam Schilleri*, 1720, 8.

Catalogus Scriptorum veterum et recentiorum de Constantino M.

v. in *Ioh. Alb.* FABRICII Salutari Luce Euangelica, *Hamb*, 1731, 4. *p.* 260 - 265.

§. II.
LVSITANIAE ET HISPANIAE.

Ioh. Iac. SCHMAVSS *Verzeichniss derer Scribenten, insonderheit derer Historicorum von* Portugall.

Biblioth. Bunav.

Constituit caput XIX Partis II *Eiusdem* Libri, inscripti: *Der Neueste Staat von Portugall*, Halle, 1714, 8.

Manoel TELLES da SYLVA Recensio Scriptorum praecipuorum Historiae Lusitanae, Lingua Lusitana.

Constituit Prologum ad Tomum I *Eiusd.* Historiae Academiae Regiae Lusitanae, *Lisbonae*, 1727, 4.

D'OLIVEYRA *Memoires sur tous les Auteurs Portugais, et de ceux de toutes les Nations, qui ont écrit expressement du Royaume de Portugal, et de tous les Païs de son Domaine, avec la Notice de la plûpart des Manuscripts et des Livres anonymes, qui ont raport à la même Histoire de Portugal,*

v. d'OLIVEYRA *Memoires historiques de Portugal*, à la Haye, 1743, 12. *Tom. I, chap. XIII, p. 338-384. Tom. II, chap. XII, p. 305-384.*

Gerb. Ern. de FRANCKENAV Bibliotheca Hispanica Historico-Genealogico-Heraldica, *Lips. sumt. Maur. Geo. Weidmanni*, 1724, 4.

§. III.

ITALIAE.

Ioh. Alb. FABRICII Conspectus Thesauri litterarii Italiae, *Hamb.* 1730, 8.

* Titulum integrum vide supra, Lib. II, Cap. II, Sect. I.

Apostolo ZENO *Serie cronologica di tutti gli Storici Veneziani, che per ordine publico scrissero i fatti di questa serenissima patria, con reflessioni particolari intorno ad essi.*

v. *nella Galeria di Minerva, Tom. I, Part. V, p. 165-168.*

—— Praefatio de Scriptoribus historicis Venetis, vetustioribus et recentioribus, Italice scripta.

Praemissa est Tomo I *degl' Istorici delle cose Veneziane*, Venez. 1718, 4.

§. IV.

GALLIAE.

André du CHESNE *Bibliotheque des Autheurs, qui ont ecrit l'Histoire et Topographie de la France, diuisée en deux parties, selon l'ordre des temps et des matieres. Seconde Edition revüe et augmentée de plus que deux cens Historiens*, à Paris, *chez Sebastien Cramoisy*, 1637, 8.

—— Series Auctorum omnium, qui de Francorum Historia et rebus Francicis, cum ecclesiasticis, tum secularibus, scripserunt, *Lutet. Paris. ap. Sebast. Cramoisy*, 1635, *fol.*

Etiam in FABRICII Isagoge in Notitiam Scriptor. Historiae Gallicae, *Hamb.* 1708, 8. *p. 1, seqq.*

Charles SOREL *la Guide de l'Histoire de France et le choix des Histoires particulieres suivant les trois races de nos Rois et de nos Histoires generales.*

v. *dans la seconde Partie de sa Bibliotheque Françoise*, à Paris. 1662, 12.

Charles DENIS de SAINT-EVREMONT *Discours sur les Historiens François.*

v. *dans Ses Oeuvres*, Amst. 1726, 8. *T. III, p. 208, et suiv.*

Herm. Dieter. MEIBOMII de Gallicae Historiae Periodis ac praecipuis Scriptoribus Dissertatio, *Helmst.* 1705, 4.

v. etiam in FABRICII Isagoge in Notit. Scriptor. Hist. Gallicae, *Hamb.* 1708, 8.

Ioh. Alb. FABRICII Isagoge in Notitiam Scriptorum Historiae Gallicae, qua continentur:

tinentur: I *Andr.* du CHESNE Bibliotheca chronologica Scriptorum Regni Francici, II *Chr.* GRYPHII Scriptorum Saeculi XVII de rebus Gallicis, III *Herm. Diet.* MEIBOMII de Gallicae Historiae Periodis et Scriptoribus, Dissertatio, *Hamb. Sumt. Chr. Liebezeit, 1708, 8.*

Ioh. Burch. MENCKENII Dissertatio de Commentariis Historicis, quos Galli *Memoires* vocant, *Lips. 1708, 4.* et *ibid. 1711, 4.*

v. etiam in *Eiusdem* Dissertationibus Academicis, *Lips. 1734. 8. p. 401, seqq.*

Louis le GENDRE *Iugemens sur plusieurs anciens Historiens de France, ou Auteurs contemporains.*

v. *à la tete du Tome I de* Son *Histoire de France*, à Paris, *1718, fol. p. 1-102.*

Iacques le LONG *Bibliotheque Historique de la France, contenant le Catalogue de tous les Ouvrages, tant imprimez, que manuscrits, qui traitent de l'Histoire de ce Roiaume, ou qui y ont rapport. Avec des Notes critiques et historiques*, à Paris, *chez Charles Osmont, 1719, fol.*

Remarques sur la Bibliotheque historique de la France du Pere le LONG, *et Additions à la même.*

v. *dans les Singularitez historiques et litteraires*, à Paris, *1739, 12, Tom. III, p. 383-399.*

Discours historique et critique sur quelques Ecrivains de l'Histoire d'Anjou.

v. *dans la Bibliotheque Françoise, Tom. XIII, p. 236, et suiv.*

Philib. de la MARE Historicorum Burgundiae Conspectus, *Diuione, ap. Ioh. Ressayre, 1689, 4. maj.*

§. V.

BRITANNIAE.

A Catalogue of some Books and Treatises relating to the Antiquities of England.

Praemittitur CAMDEN'S Britanniae, per *Edm.* GIBSON, *Lond. 1695, fol.*

Herm. Diet. MEIBOMII Programma de Anglicanae Historiae periodis et praecipuis Scriptoribus, *Helmst. 1702, 4.*

William NICOLSON'S *English Historical Library, in three Parts, giving a short View ant Character of most of our Historians either in Print or Manuscript: with an Account of our Records Law-Books, Coins, and other Matters serviceable to the Undertakers of a general History of England. The Second Edition corrected and augmented*, London, *print. for Thmotky Childe, 1714, fol.*

Iohn WORRALL'S *Bibliotheca Topographica Anglicana, or a new and compleat Catalogue of all the Books extant, relating to the antiquity, description, and natural History of England, the Counties thereof etc. to the present Year 1736, alphabetically digested in an easy method, giving an account of their various Editions, dates and prices*, London, *print. for I. Worrall, 1736, 12.*

William NICOLSON'S *Scottish Historical Library, containing a Short View and Character of most of the Writers, Records, Registers, Law-Books etc. Which may be serviceable to the Undertakers of a general History of Scotland, down to the Union of the two Kingdoms*, London, *print. for T. Childe, 1702, 8.*

WILLIAM'S *Lord Bishop's of* DERRY *Irish Historical Library. Pointing at most of the Authors and Records in Print or Manuscript, which may be serviceable to the Compilers of a general History of Ireland*, Dublin, *print. by A. Rhames, 1724, 8.*

§. VI.

GERMANIAE.

(A) GENERATIM.

Breuis Introductio in Historiam Rerum Germanicarum litterariam, vbi maxime triumuiri reficiendis rebus Germanorum, CONRINGIVS, SAGITTARIVS, MEIBOMIVS, eorumque de genuinis Historiae Germanicae fontibus Dissertationes et iudicia, recensentur, cum Analectis et Accessionibus quibusdam, *Lipſ. ap. Mart. Schedium*, *1727*, 4.

Marqv. FREHERI Directorium in omnes fere, quos superstites habemus, Chronologos, Annalium Scriptores et Historicos, potissimum Romani Germanicique Imperii.

Praefixum est Tomo I *Eius* Scriptor. Rer. German. Edit. *Frf. 1600, fol.* ibid. *1624, fol.* et *Argent. 1717, fol.* et adiectum *Phil.* GLASERI Syngrammati Historiae theoreticae, *Argent. 1611*, 4. Item *Sam.* RACHELII distinctae Notationi Caesarum Romanorum, *Helmſt. 1666, fol. Eiusdem*que Introductioni ad Ius Publ. German. Cap. XIV, p. 113. Item *Ioh. Chr.* NEV Mantissae ad *Deg.* WHEARI Relect. hiemales, *Tubingae, 1706, 8.*

—— Idem. Recognouit, auxit et instaurauit *Ioh. Dav.* KOELERVS. Addito Directorio chronologico-diplomatico annorum Regni et Imperii omnium Regum Germaniae et Imperatorum Romanorum, a Pipino, Rege Franciae, vsque ad Carolum VI, Caesarem Augustum. Accessit *Casp.* SAGITTARII Dissertatiuncula de praecipuis Scriptoribus Historiae Germanicae, *Norimb. et Altd. ap. hered. Ioh. Dan. Tauberi, 1734*, 4.

Casp. SAGITTARII Dissertatiuncula de praecipuis Scriptoribus Historiae Germanicae, *Ienae, 1675*, 4.

Et accessit KOELERI modo laudatae Editioni Directorii *Freheriani*.

Mich. HERTZII Bibliotheca Germanica, siue Notitia Scriptorum rerum Germanicarum, quatuor Partibus absoluta, *Erfurti, ſumt. Benj. Hempel, 1679, fol.*

—— Germaniae gloriosae, seu Bibliothecae Germanicae, editionis repetitae, Sciagraphia, operi ampliori praemissa, *Lipſ. typis Ioh. Chriſt. Brandenburgeri, 1693*, 4.

* Hoc Opusculum non tam Scriptores de rebus Germanicis indicat, quam dispositionem et seriem Titulorum Operis de Historia German. scribendi exhibet.

Herm. Diet. MEIBOMII Oratio de genuinis Historiae Germanicae fontibus, *Helmſt. 1701*, 4.

Ioh. Chr. NEV Accessionum ad *Degor.* WHEARI Relectiones hiemales Pars II, qua Historiae Germanicae Scriptores potiores exhibentur, cum Mantissa de Historicis gentium particularium, *Tub. impenſ. Ioh. Geo. Cottae, 1708, 8.*

Ioh. Geo. ECCARDI Breuis ad Historiam Germaniae Introductio, in vsum Auditorum conscripta, *Helmſt.* [*1712*,] 4.

—— Eadem, *Lipſ. ap. Ioh. Chr. Langenheim, 1737*, 4.

Ioach. Frid. FELLERI *Verzeichniſs mehr als hundert ungedruckter Geſchicht-Schreiber Teutſcher Nation, deren Schrifften entweder verlohren gegangen, oder im Verborgnen liegen, in Alphabetiſcher Ordnung, mit Einmiſchung beſondrer Nachrichten, und eines biſhero noch nicht bekandten Summariſchen Innhalts von* Leib-

LEIBNITZENS *Braunschweigischen und* IVNCKERS *Hennebergischen Historien etc.*
v. in FELLERI Monumentis ineditis, Trimestri I, *Ienae*, 1718, 8. p. 20-59.

Chr. Gottl. BVDERI Bibliotheca Scriptorum Rerum Germanicarum, easdem vniuersim illustrantium.
Praemissa est *B. G.* STRVVII Corpori Historiae German. Tomo I, *Ienae*, 1730, *fol.* et in *Eiusd.* STRVVII Bibliotheca Historica, cura *Chr. Gottl.* BVDERI edita, *Ienae*, 1740, 8. *Tom. I, pag.* 651, *seqq.*

Ioh. Pauli FINCKE Index in Collectiones Scriptorum Rerum Germanicarum, *Lips. ap. Frider. Matth. Frisium*, 1737, 4.

Delineatio Thesauri Rerum Germanicarum, *sine anno et loco*, 8.

Thomae FRITSCHII Consilium de Thesauro Antiquitatum Germanicarum proxime edendo, cum Catalogo operi inserendorum, *Lips.* 1720, 8.

B. L. R. Dissertatio Epistolica ad *Thomam* FRITSCHIVM, Bibliopolam maxime inclytum, de Thesauro Antiquitatum Germanicarum augendo et promouendo, 1721, 4.

Conspectus Supellectilis TREVERIANAE, quae ad conficiendum Thesaurum Antiquitatum Germanicarum destinata fuit.
Accessit Catalogo Bibliothecae TREVERIANAE, *Gottingae*, 1743, 8.

I. I. HOMBERGK Catalogus Scriptorum, quibus TREVERI Thesaurum Antiquit. Germ. complendum et supplendum arbitratur, *sine mentione anni et loci*, 8.

Rud. Aug. NOLTENII Conspectus Thesauri Antiquitatum Germanicarum limitibus suis circumscripti, Diatribe critica ad *Gottl. Sam.* TREVERVM, *Lips.* 1735, 4.

Henr. Iac. SIVERS Dissertatio de Scriptoribus Mythologiae veterum Germanorum, *Rost.* 1729 habita.
v. in *Eiusd.* Opusculis Academicis, *Lubecae*, 1730, 8. p. 49-84.

Conspectus Scriptorum rerum Germanicarum, qui a *Ioh. Burch.* MENCKENIO et *Ern. Ioach. de* WESTPHALEN sunt editi. Accedit Epitome Librorum VIII Rerum Mecleburgicarum, qui opera *Matth. Ioh.* de BEEHR prodierunt, *Lips. ap. Ioh. Chr. Martini*, 1747, 4.

(B) SPECIATIM.

BAVARIAE ET PALATINATVS.

Geo. Chr. IOANNIS Praefatio de Scriptoribus, ad Historiam remque Palatinam noscendam facientibus.
Praemissa est *Dan.* PAREI Historiae Bavarico-Palatinae, *Frf. ad Moen.* 1717, 4. p. 1-148.

—— Emendationes et Additiones ad praecedentem Praefationem.
v. in *Geo. Chr.* IOANNIS Miscell. Histor. Palat. *Frf.* 1725. 4. p. 197-218.

BRANDENBVRGICAE MARCHIAE.

Ern. Mart. PLARRE Schediasma de Scriptoribus rerum Marchico-Brandenburgensium, *Berol. typis Schlechtigerianis*, 1706, 8.

Ioach. Ern. BERGERI Scriptorum Marchiae Brandenburgicae breuis Delineatio.
Accessit *Eiusd.* Diatribae de Libris rarioribus, *Berol.* 4. 1729, p. 17-21.

Geo. Gotbofr. KVSTERI Bibliotheca Historica Brandenburgica, Scriptores Rerum Brandenburgicarum, maxime Marchicarum, exhibens, in suas Classes distributa, et duplici Indice instructa, *Vratisl. sumt. Ioh. Iac. Kornii*, 1743, 8.

BRVNSVICENSIS ET LVNEBVRGENSIS DVCATVS.

Dan. Eberh. BARING Succincta Notitia Scriptorum Rerum Brunsuicensium ac Luneburgensium, quotquot hactenus innotuerunt, et in lucem editi sunt. Accedit quoque Recensio Legum atque Constitu-

ſtitutionum terrarum Brunſuico-Luneburgicarum ſingularium, *Hanouerae, ap. Nic. Foerſterum*, 1729, 8.

Ant. Vldar. ERATH Bibliotheca Brunſuico-Luneburgenſis.

Praemiſſa eſt *Eiusd.* Conſpectui Hiſtoriae Brunſuico-Luneburgicae, *Brunſuigae*, 1745, *fol. p.* 1-115.

FRANCOFVRTI, VRBIS.

Henr. Chr. SENCKENBERG Praefatio de Scriptoribus Rerum Francofurtenſium.

Praemiſſa eſt *Eiusd.* Selectis Iuris et Hiſtoriar. Anecdotis, Tomo I, *Frf. ad Moen.* 1734, 8.

FRISIAE ORIENTALIS.

Ioh. Frid. BERTRAMI Parerga Oſt-Friſica, quibus continentur Diſſertationes, de rerum in Eccleſia et Republica *Friſiae-Orientalis* geſtarum, Scriptoribus. Accedit Satura obſeruationum, ad Hiſtoriam *Friſiae-Orientalis* et eccleſiaſticam et litterariam ſpectantium, *Bremae, ap. Nathan. Saurmann*, 1735, 8.

— Eadem, Diſſertatiunculis, de antiquiſſimis *Friſiae* finibus, nec non Friſica Saxonum origine, et aliis, aucta, *Bremae, ap. Nathanael Saurmann*, 1740, 8.

HILDESIAE.

Ioach. Barward LAVENSTEIN *Einleitung in die Scriptores Rerum* Hildeſienſium.

Conſtituit Partem XII *ſeiner Hildesheimiſchen Kirchen-und Reformations-Hiſtorie*, Hildesheim, 1736, 8.

LVBECAE.

Ioh. Pauli PINCKE Conſpectus Bibliothecae Hiſtoricae Saxoniae inferioris Specimen, exhibens Scriptores *Lubecenſes*. Accedit KREYSIGII et STRVVII Bibliothecarum Saxoniae Superioris hiſtoricarum Collatio, *Hamb. litteris Piſcatoris*, 1744, 4.

LVSATIAE.

Sam. GROSSERS *Nachricht von denen vornehmſten Scribenten zur* Ober-*und* Nieder-Lauſitziſchen *Hiſtorie*.

S. *in der Vorrede zu ſeinen Lauſitziſchen Merckwürdigkeiten*, Leipzig und Budiſſin, 1714, *fol.*

Ioh. Bened. CARPZOV *Von denen* Ober-Lauſitziſchen *Hiſtoricis und deren Schrifften*.

S. *in* Eiusd. *Ehren-Tempel der Ober-Lauſitz*, Leipzig und Budiſſin, 1719, *fol. p.* 350-380,

MEGAPOLITANI DVCATVS

Dav. RICHTERI Bibliothecae Hiſtoricae de Rebus Mecclenburgicis Sciagraphia et Specimina II, *Roſt. et Guſtr.* 1733, *et* 1734, 4.

Mecklenburgiſcher *Scribenten-Bibliotheque, oder Catalogus dererjenigen Schrifften, welche zur Erlaeuterung der Hiſtorie* Mecklenburgs *dienen*.

S. *in dem Mecklenburgiſchen Gelehrten-Lexico*, Roſt. 1729, 8. *Parte V et VII.*

Henr. NETTELBLADT Succincta Notitia Scriptorum, tum editorum, tum anecdotorum, Ducatus *Megapolitani* Hiſtoriam Litterariam, Eccleſiaſticam, Politicam, Iusque Ciuile, Feudale, Eccleſiaſticum et Publicum illuſtrantium atque explicantium, ſecundum materiarum argumenta diſpoſita, *Roſt. ex offic. Warningkiana*, 1745, 4.

PALATINATVS.

vide ſupra, ſub Artic. BAVARIAE.

POMERANIAE.

Einleitung zur Kenntniſs derer Pommeriſchen *Hiſtorien-Schreiber*.

S. *in* Chr. SCHOETTGENII *Alten und Neuen* Pommerland, *Stargard*, 1721, 8. *I Stück, p.* 1-25.

Franc. WOKENII *Beytrag zur* Pommeriſchen *Hiſtorie*, Leipzig, 1732, 4.

Con-

* Continet, praeter alia, nonnullas quoque recensiones Scriptorum Historiae *Pomeranae*, maxime ineditorum.

De fontibus atque Subsidiis Notitiae Status *Pomeraniae*.

Est Caput I in *Herm. Henr.* ENGELBRECHTI Delineatione Status *Pomeraniae*, Gryphisw. et Lipf. *1741*, 4.

SAXONIAE.

Ioh. Burch. MENCKENII Dissertatio sistens Elenchum Scriptorum *Saxonicorum*.

v. inter *Eiusd.* Dissertationes Litterarias, *Lipf. 1734, 8. p. 134-148.*

Geo. Cph. KREYSIGS *Historische Bibliothec von Ober-Sachsen und einigen angraenzenden Laendern, nach allen Theilen der Historie gesammlet, in gehoerige Ordnung gebracht, und mit noethigen Registern versehen*, Dresden und Leipzig, *bey Cph. Heckels Sohn, 1732, 8.*

—— *Eben dieselbe. Neue starck vermehrte und verbesserte Auflage*, Leipzig und Goerlitz *bey Richter und Comp. 1749, 8.*

Burch. Gotth. STRVVII Bibliotheca Saxonica, Scriptores Rerum Saxonicarum, Misnensium, Thuringicarum et reliquarum Prouinciarum exhibens, inspersis Scholiis vtilibus accuratisque Indicibus illustrata, *Halae Magdeb. sumt. Orphanotrophei, 1736, 8.*

Ioh. Erh. KAPPII de Scriptoribus Historiae Reformationis Lipsiensis Programma, *Lipf. 1739*, 4.

Chr. Gotthold WILISCH Prodromus Historiae Annaebergensis, vbi recensio Scriptorum Rerum in Misnia montanarum exhibetur, *Annaeb. 1725*, 4.

SCHAVENBVRGICI COMITATVS.

Eberh. Dav. HAVBERI Recensio Scriptorum, Res Schauenburgicas illustrantium.

v. in *Eiusd.* Primitiis Schauenburgicis, Fascic. I, p. 33-64. *Guelpherbyti, 1728, 8.*

SILESIAE.

Godofr. RHONII Epistolae historicae III de quibusdam ineditis Historiae Silesiacae Scriptoribus, *Wratisl. 1693. et 1694*, 4.

(*Mich. Ioh.* FIBIGERI) Praefatio de praecipuis Historiae Silesiacae Scriptoribus.

Praemissa est *Nic.* HENELII Silesiographiae renouatae, *Vratisl. et Lipf. 1704*, 4.

Chr. RVNGII Miscellanea Litteraria, de quibusdam ineditis Historiae Silesiacae Scriptoribus ac operibus, Specimen I, *Olsnae, typis Ioh. Theoph. Straubelii, 1712.* Spec. II, *Brigae, ap. Gründeri viduam, 1713*, Spec. III, *Wratisl. ap. Mich. Hubertum, 1714*, 4.

Ioh. Iac. FVLDENERI Bio-et Bibliographia Silesiaca, *Breßlau, 1731*, 4.

v. supra, Lib. II, Cap. III, Sect. IV.

SVEVIAE.

Geo. Conr. PREGIZERI Bibliotheca Sueuo-Wirtenbergica, s. Recensio praecipuorum Scriptorum Rerum Sueuicarum et Wirtenbergicarum ordine alphabetico adornata.

Adiecta est *Ioh. Vlr.* PREGIZERI Sueuiae et Wirtenbergiae sacrae, *Tubingae, 1717*, 4. p. 439-456. et 565-571.

Ioh. Iac. MOSERI Bibliotheca Scriptorum de Rebus Sueuicis; *oder kurze Nachricht von mehr als tausend gedruckten und ungedruckten Schrifften, welche Schwaben ganz, oder zum Theil, angehen.*

Ist dem zweyten Bande von Mart. CRVSII *Schwaebischer Chronik angehangen*, Frf. *1733 fol. a pag. 1-95.*

WESTPHALIAE.

Ioh. Died. von STEINEN *Quellen der Westphaelischen Historie, oder Historische Nachricht von mehr, als hundert, ungedruckten, zur Westphaelischen Historie noethigen,*

noethigen, Geschicht-Büchern, und ihren Verfassern, nebst einem Vorbericht, wie eine Historie von Westphalen, sonderlich von der Grafschafft Marck, heraus zugeben, Dortmund, *bey Gottsch. Dieder. Baedecker*, 1741, 8.

§. VII.

DANIAE, NORVEGIAE, ET SVECIAE.

Ioannis MOLLERI Introductio in Ducatuum Cimbricorum, Sleuicensis et Holsatici, Historiam chorographicam, naturalem, antiquariam, ciuilem, genealogicam, ecclesiasticam et litterariam etc. Notitiam item Legum Prouincialium ac Municipalium, et Controuersiarum illustrium atque Sacrarum, quadri-partita: Scripta, quibus illorum Topographia, Historia, Archaeologia et Iura ἐπιχώρια vel comprehenduntur, vel illustrantur etc. enumerans, et praecipuorum Historiam paulo accuratius percensens. Accedit Praefatio noua, *Hamburgi, ap. Gothofr. Libezeit*, 1699, 8.

Nicolai Petri SIBBERN Bibliotheca Historica Dano-Noruegica, siue de Scriptoribus rerum Dano-Noruegicarum Commentarius Historico-Litterarius, *Hamburgi et Lipsiae, ap. Christ. Liebezeit*. 1716, 8.

Catalogus variorum de rebus Suecicis Scriptorum, ordine alphabetico.

Accessit Appendicis loco Holmiae Litteratae *Holm*. 1707, 4.

§. VIII.

POLONIAE ET PRVSSIAE.

Catalogus breuis Scriptorum de Rebus Polonicis, ordine Auctorum alphabetico.

Praemissus est *Nic. de* CHWALKOWO *a* CHWALKOWSKI Iuri Publico Regni Poloniae, *Regiom*. 1684, 4.

Sam. Ioach. HOPPII de Scriptoribus Historiae Polonicae Schediasma litterarium, auctum *Gabr.* GRODDECKII et *Valent.* SCHLEIFFII Annotationibus.

Praemittitur Tom. I. Historiae Polonicae *Ioh.* DLVGOSSI *Lips.* 1711, *fol.* conf. etiam *Ioh. Gottl.* KRAVSII Praefatio ad Tom. II.

Dav. BRAVNII de Scriptorum Poloniae et Prussiae, Historicorum, Politicorum et ICtorum, typis impressorum, et manuscriptorum, in Bibliotheca *Brauniana* collectorum, virtutibus et vitiis, Catalogus et Iudicium, *Coloniae*, 1723. 4.

Conspectus Nouae Collectionis Legum ecclesiasticarum Poloniae (titulo: Synodicon Poloniae Orthodoxae) tum et aliae Collectionis Scriptorum ecclesiasticorum Poloniae ineditorum, tum et editorum quidem, sed rarissime obuiorum, quarum impressionem, per modum Praenumerationis, seu, vt vulgo aiunt, subscriptionis, faciendam proponit Orbi litterario earum Collector *Ios. Andr.* Comes in ZALVSKIE ZALVSKI, Supremus Regni Poloniae Referendarius, *Varsauiae, in Typogr. Regia*, 1744, 4.

Cph. HARTKNOCH Dissertatio de Scriptoribus Historiae Prussicae.

Adiecta est *Petri de* DVSBVRG Chronico Prussiae, *Ff. et Lips.* 1679, 4.

– *Vor-*

—— *Vorrede von Preussischen Geschicht-schreibern.*

Ist seinem Alt und Neuen Preussen vorgesetzt, Frf. und Leipzig, *1684, fol.*

Mich. LILIENTHAL Dissertatio de Rerum Prussicarum Scriptoribus, manuscriptis pariter, ac impressis.

v. in *Eiusd.* Selectis Historicis et Literariis continuatis, *Regiom. et Lips. 1719, 8. pag. 85-116.*

Dav. BRAVNII Catalogus Scriptor. de Polonia et Prussia.

v. supra, inter Scriptor. de Histor. Polon.

Preussische Bibliothec, oder genaues Verzeichnis der mancherley Preussischen Scribenten.

S. *im Erleuterten Preussen, Tomo V, Part. I, pag. 1-110. Part. XII, p. 807-856.*

Nachricht von Preussischen Kirchen-Ordnungen.

v. ibid. Tom. II, Part. XIV, p. 153-156.

§. IX.

HVNGARIAE ET VICINARVM REGIONVM.

Dav. CZVITTINGERI Bibliotheca Scriptorum, qui extant de Rebus Hungaricis.
Accessit *Eiusd.* Specimini Hungariae Literatae, *Frf. et Lips. 1711, 4.* in fine, p. 1-80.

Franc. Ern. BRVCKMANNI Epistola de Scriptoribus Rerum Hungaricarum.
Est Epistola centesima inter *Eiusdem* Epistolas Itinerarias, *Wolffenb. 1742, 4.*

Catalogus Scriptorum, qui Res Hungariae, Transiluaniae, Valachiae, Moldauiae, Croatiae, Dalmatiae, vicinarumque Regionum et Prouinciarum, illustrant, et in Bibliotheca *Mart.* SCHMEIZELII adseruantur, *Halae, 1744, 8.*

§. X.

IMPERII TVRCICI ET RVSSICI.

N. C. I. Bibliotheca Scriptorum Turcicorum.
Praemissa est BOECLERI Commentario de Reb. Turcicis, *Budissae, 1717, 8.*

Abregé chronologique des Auteurs, qui ont ecrit de la Vie de Mahomet.

v. *à la tête de la Vie de l'Imposteur Mahomet*, à Paris, *1699, 8.*

Rud. Aug. NOLTENII Diatribe litteraria de genuinis Historiae Russicae fontibus, *Lips. ap. Iac. Schuster, 1739, 4.*

SECTIO VII.

HISTORIA STVDII GEOGRAPHICI.

§. I.

GENERATIM.

Chr. HVBNER de studio geographico in genere Dissertatio, *Halae Magdeb. 1710, 4.*

Dan. Erasmi ab HVLDBERG Disquisitio de Geographiae origine, antiquae defectibus, horumque caussis.

Constituit Caput I. in *Eius Differtatione* de Terrae rotunditate et magnitudine, in *eiusd.* Opusculis mathemat. *Ienae*, 1710, 4.

Ioh. Geo. LIEBKNECHT de fatis studii Geographici.

Constituit Sectionem I. *Eius* Elementorum Geographiae generalis, *Frf.* 1712, 8.

Essai sur l'Etat present de la Geographie, sur les Cartes, sur les Livres, qui traitent de cette Science et ceux de Voyages etc.

v. *dans le Nouveau Mercure, Mars, An.* 1721, *pag.* 39. *Novemb. pag.* 377. *et dans le Journal des Scavans, Octob.* 1721, *p.* 377. *et Ianv.* 1722, *pag.* 30, *suiv.*

* *Cette Piece est tirée d'un Livre Anglois intitulé, The Construction of Mapps and Globes*, London, 1717, 8.

Essai sur l'origine et les progres de la Geographie jusqu' à present, avec des Remarques sur les principaux Geographes Grecs et Latins, (par Mr. BRVZEN de la MARTINIERE.)

v. *dans les Memoires Historiques et Critiques, Tom. II, Octob.* 1722, *p.* 49. *Decemb. pag.* 13, *et suiv.*

Eberh. Dav. HAVBERS *Discours von dem gegenwaertigen Zustand der Geographie, besonders in Teutschland, nebst einem Vorschlag zu noch fernerer Verbesserung derselben, ingleichen von der Wahl eines vollstaendigen und in rechter Ordnung verfaßten auserlesenen Atlantis, und einem Verzeichnis derer besten, so wohl alt, als neuen, Land-Charten, sonderlich von Teutschland, nebst Zusaetzen und Verbesserungen zu seinem Versuch einer umstaendlichen Historie der Land-Charten*, Vlm, *bey Daniel Bartholomaei*, 1727, 8.

Ioh. Matthiae HASII Programma de augmentis Geographiae a tricenis fere annis, *Wittemb.* 1737, 4.

§. II.

MAPPARVM GEOGRAPHICARVM.

Valent. Ern. LOESCHERI Geographia figurata, seu Commentatio de Schematibus geographicis, *Vitemb.* 1698, 4.

Casp. GOTTSCHLING *Versuch einer Historie der Land-Charten*, Halle, *in der Rengerischen Buchhandlung*, 1711, 12.

Levin Ioh. SCHLICHT Diatribe de Tabulis geographicis antiquioribus, *Halae Magdeb.* 1712, 12.

Ioh. Gottfr. GREGORII *Curieuse Gedanken von den vornehmsten und accuratesten Alt und Neuen Land-Charten, nach ihrem ersten Vrsprunge, Erfindung, Auctoribus und Sculptoribus, Gebrauch und Nutzen, nebst kurtzen Lebens-Beschreibungen der berühmtesten Geographorum*, Franckf. und Leipzig, *bey Hieron. Philipp Ritscheln*, 1713, 8.

Eberh. Dav. HAVBERS *Versuch einer umstaendlichen Historie der Land-Charten, sowohl von denen Land-Charten insgemein, derselben ersten Vrsprung, Beschaffenheit, Gattungen, Nutzen, Fehlern, Verbesserungen, und denen dahin gehoerigen Schrifften; als auch von denen Land-Charten eines ieden Landes insonderheit etc. nebst einer Historischen Nachricht von denen Land-Charten des Schwaebischen Kraises, des Herzogthums Würtenberg, wie auch andern in Schwaben gelegenen Herrschafften*, Vlm, *bey Daniel Bartholomaei*, 1724, 8.

— *Zusaetze und Verbesserungen zum Versuch der Historie derer Land-Charten.*

Exst. cum EIVSD. *Discours vom gegenwaertigen Zustande der Geographie.* vide in §. praecedente.

§. III.

§. III.

BIBLIOTHECAE SCRIPTORVM GEOGRAPHICORVM.

Antonio de LEON *Epitome de la Bibliotheca Oriental i Occidental, Nautica i Geografica*, En Madrid, *por Iuan Gonzalez, 1629*, 4.

Ioh. CLERICI Indiculus breuis Scriptorum Geographiae Sacrae.

Praefationis loco praemissus est *Nic.* SANSONIS Geographiae Sacrae, *Amst.* 1704, *fol.*

Alph. Lasor a VAREA Vniuersus Terrarum orbis, Scriptorum calamo delineatus, hoc est, auctorum fere omnium, qui de Europae, Asiae, Africae et Americae Regnis, Prouinciis, Populis, Ciuitatibus, Oppidis, Arcibus, Maribus, Insulis, Montibus, Fluminibus, Fodinis, Balneis publicis, Hortis, et de aliis, tam super, quam subtus, terram locis; de illorum varia appellatione, situ, distantia, terminis; de gentium quoque moribus, religione, legibus, medendi vsu, habitu, idiomate, et reliquis permultis, ad dicta loca spectantibus, quouis tempore et qualibet lingua scripserunt, cum anno, loco, et forma editionis eorum, vberrimus Elenchus, varias et plurimas exhibens Scriptorum Bibliothecas, ac totam veterem et nouam Geographiam, ordine litterarum dispositam, Tabulis etiam et figuris plerumque ob oculos positam, sub alphabeto Latino-vernaculo et vernaculo-Latino, summatim continens, Tomus I, II, *Patauii, ex typogr. Ioh. Bapt. Conzatti, 1713, fol. Voll. II.*

* Sub ficto hoc nomine latere *Raph.* SAVONAROLAM, docent Acta Erudit. Lipf. 1712, p. 431.

Gottfr. GOTTSCHLING Dissertatio de Libris hodoeporicis, *Lipf.* 1703, 4.

Dav. Benj. BRESKOTT Commentatio Epistolica, qua aliquot de peregrinatione, praesertim erudita, Scriptores recenset, *Lipf.* 1728, 4.

Catalogue de toutes les Republiques, imprimées en Hollande in 24. avec des Remarques sur les differentes editions, qui s'en sont faites, et avec un Catalogue des Traités, qu'on joint d'ordinaire aux Republiques, avec des Remarques.

v. *dans les Memoires de Litterature de* SALENGRE, *Tom. II, P. II, p. 149.*

Nic. LENGLET du FRESNOY *Catalogue des Cartes geographiques, des Relations, Voyages et Descriptions les plus necessaires pour la Geographie.*

v. *dans sa Methode pour etudier la Geographie, Tom. V, II. Partie,* a Paris, *1736, 8.*

Ioh. HVBNERS Museum Geographicum, *d. i. ein Verzeichniss der besten Land-Charten, so in Deutschland, Franckreich, England und Holland, von den besten Künstlern sind gestochen worden, nebst einem Vorschlage, wie daraus allerhand grosse und kleine Atlantes koennen gemacht werden, viel vermehrter fortgesetzt, von neuen in Ordnung gebracht, und mit einigen Anmerckungen erlaeutert,* Hamburg, *bey Conr. Koenig, 1746, 8.*

Bibliothecae Americanae Primordia. *An Attempt towards laying the foundation of an American Library, in several Books, Papers and Writings, given to the Society for propagation of the gospel in foreign Parts. By a Member of the said Society,* London, *print. for Iohn Churchil, 1713, 4.*

SECTIO VIII.

HISTORIA STVDII GENEALOGICI.

§. I.

GENERATIM.

Adami RECHENBERGII Dissertatio de studii Genealogici praestantia, *Lips. 1697*, 4.

v. etiam in *Eiusd.* Dissertationibus historic. et polit. *Lips. 1698*, 8, P. II, p. 779, seq.

* Attingit in hac Dissertatione etiam fata studii genealogici eiusque antiquitatem Auctor.

Chr. Franc. PAVLINI *Abhandlung, was vor Fata das Genealogische Studium, vom Anfang bis hieher, bey allen Voelckern gehabt.*

S. *in* Eiusd. *anmuthigen langen Weile*, p. 412 - 431.

Iac. Frid. REIMMANNI Historia Litteraria de fatis studii genealogici apud Hebraeos, Graecos, Romanos et Germanos, in qua Scriptores harum gentium potissimi enumerantur, et totus Genealogiae cursus ab orbe condito ad nostra vsque tempora deducitur, *Ascan. et Quedlinb. sumt. G. E. Strunzii, 1702*, 8.

§. II.

BIBLIOTHECAE SCRIPTORVM GENEALOGICORVM.

Iac. Frid. REIMMANNI Historiae Litterariae exotericae et acroamaticae particula, siue de libris genealogicis vulgatioribus et rarioribus Commentatio; accedit Disquisitio historica de necessitate Scepticismi in studio genealogico, *Lips. et Quedlinb. sumt. Gottl. Ern. Strunzii, 1710*, 8.

Ioh. HVBNERI Bibliotheca Genealogica, *oder Verzeichniß aller alten und neuen Genealogischen Bücher von allen Nationen in der Welt*, Hamburg, *bey Christ. Wilh. Brand, 1729*, 8.

SECTIO IX.

HISTORIA STVDII HERALDICI.

§. I.

GENERATIM.

Ludov. Ioach. STOLLII Exercitationes II de Artis Heraldicae origine et natura, *Lips. 1688, 1689*, 4.

Ioh. Wolfg. TRIER de origine Heraldicae Programma, *Lips. 1711*, 4.

Godofr. HECHTII de Rei Heraldicae, inter Germanos, speciatim Saxones, auspiciis, Programma, *Vitemb. 1717*, 4.

—— Idem, cum Notis et Obseruationibus *Ioh. Ehrenfr.* ZSCHACKWITZ, *Halae Magdeb. typis I. C. Hilligeri, 1738*, 4.

Mart.

Mart. SCHMEIZEL Dissertatio de Natura et Indole Artis Heraldicae, *Ienae, 1721, 4.*

* Idem Auctor Historiam huius Artis breuiter quoque exponit in Prolegomenis ad Artem Herald. Sect. VII, p. 43, Germanice, *Ienae, 1723, 8.*

Ioh. Dav. KOELERI Programma de Inuentoribus Incisurarum, Gallice: *Les Hachures* dictarum, quibus metalla et colores in Tesseris gentilitiis absque pigmentis indicantur, *Gottingae, 1736, 4.*

§. II.

BIBLIOTHECAE SCRIPTORVM HERALDICORVM.

Thomae GORE Catalogus, in certa capita, seu Classes, alphabetico ordine concinnatus, plerorumque omnium Authorum, tam antiquorum, quam recentiorum, qui de Re Heraldica Latine, Gallice, Italice, Hispanice, Germanice, Anglice, scripserunt: interspersis hic illic, qui claruerunt in re antiquaria et Iure Ciuili, ea saltem parte, quae Heraldicae facem accendit, *Oxonii, typis Lean. Lichtfield, 1674, 4.*

Dan. Guil. MOLLERI Promulsis Artis Heraldicae, [de praecipuis Scriptoribus Heraldicis,] *Altd. 1681, 4.*

Das Vrtheil berühmter Geschichtschreiber von der Glaubwürdigkeit der Teutschen Thurnier-Bücher, 1728, 4.

CAPVT IX.

HISTORIA PHILOSOPHIAE.

SECTIO I.

DE VSV ET SVBSIDIIS HISTORIAE PHILOSOPHICAE, ITEM DE LAVDIBVS ET PRAESTANTIA PHILOSOPHIAE.

Ioh. IONSIVS de Scriptoribus Historiae philosophicae.

* Hic Auctor, cum potius de Scriptoribus vniversae Historiae Litterariae agat, iure suo supra, ad Lib. I, Cap. II, Sect. II, referendus videbatur, vbi etiam titulus libri integer exhibetur.

Ephr. GERHARDI Dissertatio de studio Historiae philosophicae, *Ienae, 1705, 4.*

— Introductio praeliminaris in Historiam philosophicam, aucta et recognita, *Ienae, 1711, 4.*

Cph. Aug. HEVMANN *Von der Nutzbarkeit und Glaubwürdigkeit der Historiae philosophicae.*

v. in HEVMANNI Actis Philosophorum, Tom. I, pag. 1, et 381.

Iac. BRVCKERI Dissertatio de natura, constitutione, vsu, mediisque, Historiae philosophicae.

Praemissa est *Iac.* BRVCKERI Historiae Philosophiae, Tomo I, *Lips. 1721, 4.*

El. Frid. SCHMERSAHL *von denen Verfassern der Historie der Weltweisheit.*

Ist als ein Vorbericht Dessen *Historie der Weltweisheit vorgesetzt,* Zelle, *1744, 8.*

* * *

Iac. SADOLETI Phaedrus, seu de Laudibus Philosophiae Libri II.

v. in Eius Opp. *Mogunt.* 1607, 4. p. 558, seqq.

Rod. AGRICOLAE Oratio in Laudem Philosophiae et reliquarum Artium.
v. inter *Eiusd.* Opuscula, *Baf.* 1518, 4. pag. 33, seqq.

Adr. TVRNEBI Oratio de Philosophia.
v. in *Eius* Opp. Tom. III, pag. 41.

Ad. Theod. SIBERI Oratio pro Philosophia, hab. 1600.
v. inter *Eiusd.* Orationes, *Witteb.* 1614, 8. Volum. I, p. 46-70.

Dan. ZANGERI Oratio de vtilitatibus artium philosophicarum amplissimis, *Witeb.* 1608, 4.

Geo. CALIXTI Oratio de caussa odii Philosophiae, et alia de *eiusdem* dignitate et necessitate.
v. inter *Eiusd.* Orationes selectas, *Helmst.* 1659, 4. pag. 125-150.

Fel. HIEROVII Oratio de studii sapientiae, seu de Philosophiae, dignitate ac praestantia, *Helmst. e typogr. Luciorum*, 1629, 4.

Henr. BORNII Oratio de praestantia et vtilitate Philosophiae.
v. inter Orationes habitas in Collegii Auriaci Bredani Inaugurat. *Bredae*, 1647, 4. pag. 196, seqq.

Ioach. LINDEMANNI Oratio de dignitate Philosophiae, *Rost.* 1693, 4.

Iosephi MVNNANA Dignitas Philosophiae acclamata et vindicata, *Hispali*, *ap. Ioh. de la Puerta*, 1702, 4.

Theod. Cph. VRSINI Dissertatio de vsu et abusu studii philosophici, *Ienae*, 1726, 4.

Chr. WOLFIVS de Philosophia non ancillante.
v. in *Eius* Horis Subseciv. Marburgens. An. 1729, pag. 425, et Germanice in EIVSD. *kleinen Philosophischen Schrifften*, P. III, *pag.* 1, *seqq.*

Car. Gottlob SPERBACHII Dissertatio, qua caussa Philosophiae aduersus Atheismi calumniam defenditur, *Lipf.* 1730, 4.

Chr. Gottl. IOECHERI Philosophia Haeresium Obex, *Lipf.* 1732, 4. *maj.*

Ioh. Cph. GOTTSCHED *Rede zum Lobe der Weltweisheit.*
S. *in* Desselben *gesammleten Reden*, Leipzig, 1749, 8. *pag.* 457.

* * *

Ioh. Frid. CRAMERI Dissertatio de vsu Philosophiae in facultatibus superioribus, *Ienae*, 1735, 4.

Laur. MIZLERI Programma de vsu atque praestantia Philosophiae in Theologia, Iurisprudentia et Medicina, *Lipf.* 1736, 4.

Chr. WOLFII de influxu Philosophiae suae in facultates superiores.
v. in *Eius* Horis subsecivis Marburgens. An. 1731, pag. 1, seqq. et Germanice in EIVSD. *kleinen Philosophischen Schrifften*, *Part. II*, *p.* 739.

Conr. BERGII Oratio de studiis sanioris Philosophiae, eiusque vsu in doctrina Ecclesiae, hab. An. 1578, *Witteb. typis Seitzianis*, 1578, 8.

Geo. RICHTERI Oratio de raritate Philosophorum, et quam necessaria sit Philosophia ad studium Theologiae, hab. 1637.
v. in *Eius* Oration. *Norib.* 1644, 8. Decade II, pag. 231-260.

Ioh. FRIDERICI Dissertatio de Philosophiae necessitate, speciatim in Theologia, *Ienae*, 1667, 4.

Steph. GAVSSENI Dissertatio de vtilitate Philosophiae ad Theologiam.
Est Diss. IV inter *Eius* Dissertation. Theologic. *Salmurii*, 1670, 8. et *Cassell.* 1697, 8.
— Eadem Dissertatio, separatim recusa et proposita distinctior, *Halae*, *ap. Chr. Henckelium*, 1723, 4.

Nic. Bened. PASCHA Dissertatio de vsu Philosophiae in Theologia, *Witteb.* 1672, 4.

René RAPIN *Reflexions sur l'usage qu'on doit faire de la Philosophie pour la Religion.*

v. dans

v. *dans* Ses *Oeuvres*, *Tom. II*, *pag. 475*, *et suiv.* edit. de la Haye, *1725*, 12.

Ioh. SCHMIDII Dissertationes III de Philosophiae in Theologia vsu, *Lips. 1694, 1695, 1696*, 4.

Geo. KEBERI Exercitatio Academica de vsu Philosophiae in Theologia, *Regiom. 1705*, 4.

Ioh. Gust. REINBECKS *Vorrede von dem Gebrauch der Vernunfft und Weltweisheit in der Gottes-Gelahrheit.*

Ist dem II Theil Seiner *Betrachtungen über die Augspurg. Confession vorgesetzt*, Berlin, *1733*, 4.

Andr. CREBS Dissertatio de cognatione Philosophiae et Iurisprudentiae, *Regiom. Boruss. typis Osterbergerianis, 1609*, 4.

Dan. Guil. MOLLERI Dissertatio de indissolubili nexu Philosophiae cum Iurisprudentia, *Altd. 1684*, 4.

Ioh. Nic. FVNCCII de Vsu Philosophiae in studio Iuris Dissertatio.

v. inter *Eiusd.* Dissertatt. Academ. *Lemgov. 1746*, 4. pag. 156.

Ioh. Basilii FLEVTERI Dissertatio de Philosophia Medico necessaria, *Lips. 1709*, 4.

Chr. WOLFII de habitu Philosophiae ad publicam priuatamque vtilitatem aptae.

v. in *Eiusd.* Horis Subsecivis, *Marburg. 1729*, pag. 1, seqq. et Germanice, in EIVSD. *kleinen Philosophischen Schrifften, Part. II, pag. 22.*

SECTIO II.

DE PHILOSOPHIAE ORIGINE.

Ioh. Conr. DVRRII Idea typica, Philosophiae ortum et progressum adumbrans, Respondente et Auctore *Aug.* SCHRADERO, *Altd. 1663*, 4.

Vlr. OBRECHTI Exercitatio Academica de vera Philosophiae origine, *Argent. 1676*, 4.

v. in *Eiusdem* Dissertationibus Academ. *Argent. 1704*, 4. p. 307.

Ioh. Iac. MAYERI Dissertatio, cur homines coeperint philosophari? *Lips. 1698*, 4.

Henr. Melch. SCHVTTENII Dissertatio de origine Philosophiae, *Ienae, 1713*, 4.

Cph. Aug. HEVMANN *von dem Vrsprung und Wachsthum der Philosophie.*

v. in *Eiusd.* Actis Philosophor. Tom. I, p. 246, seqq.

Iac. HASAEI de Natura atque Indole cum Philosophiae, tum maxime Philosophiae moralis, Dissertatio, *Bremae, 1716*, 4.

Ioh. Godefr. WALTHERI Dissertatio de Philosophiae natalibus, *Halae Magdeb. 1717*, 4.

Sam. Chr. HOLLMANNI de vera Philosophiae Notione Dissertatio, *Viteb. 1731*, 4.

SECTIO III.

HISTORIAE PHILOSOPHICAE SCRIPTORES GENERALES.

Ioh. Ludov. VIVIS de Initiis, Sectis et laudibus Philosophiae Liber vnus.

v. in *Eius* Opp. *Bas. 1555, fol.* Tom. II, p. 4, sqq.

Gerh. Ioh. VOSSII de Philosophia et Philosophorum Sectis Libri II.

v. in *Gerb. Ioh.* VOSSII Operibus, *Amst. 1697*, 4. Tomo III.

Thomae STANLEII Historia Philosophiae, Vitas, opiniones, resque gestas et dicta Philosophorum Sectae cuiusuis complexa,

plexa, ex Anglico sermone in Latinum translata, emendata, et variis Dissertationibus atque Obseruationibus passim aucta [a *Gottfr.* OLEARIO.] Accessit Vita Auctoris, *Lips. ap. Thom. Fritsch*, 1711, 4. *maj.*

* Hic Liber Anglico sermone primum prodiit 1655, deinde 1687, et 1701, fol.

Geo. HORNII Historiae philosophicae Libri VII, quibus de Origine, Sectis, et Vita, Philosophorum ab orbe condito ad nostram aetatem agitur, *Lugd. Bat. ap. Ioh. Elseuirium*, 1655, 4.

Iac. THOMASII Schediasma historicum, quo, occasione definitionis vetustae, qua Philosophia dicitur γνῶσις τῶν ὄντων, varia discutiuntur ad Historiam, tum philosophicam, tum ecclesiasticam, pertinentia, inprimis autem inquiritur in vltimas origines Philosophiae gentilis, et quatuor in ea Sectarum apud Graecos praecipuarum; Haereseos item SIMONIS *Magi*, Gnosticorum, Massalianorum et Pelagianorum; denique Theologiae mysticae ac scholasticae, *Lips. ap. Ioh. Wittigau*, 1665, 4.

—— Idem, sub Titulo: Origines Historiae Philosophicae et Ecclesiasticae, cura *Chr.* THOMASII, *Halae*, 1699, 8.

Abr. GRAVII Historia philosophica, continens veterum Philosophorum, qui quidem praecipui fuerunt, studia et dogmata, modernorum quaestionibus inprimis agitata, *Franeckerae, per Ioh. Wellens*, 1674, 8.

Theoph. GALEI Philosophia generalis, in duas partes disterminata; vna de ortu et progressu Philosophiae, eiusque traductione e sacris fontibus, in qua fusius tractatur de Philosophia Platonica; altera 1) de minorum gentium Philosophis, 2) de nouem habitibus intellectualibus, 3) de Philosophiae obiecto, subiecto, finibus, adiunctis, discrimine a Theologia, praestantia, effectis, corruptione, recto vsu, partibus, nec non Philosophorum characteribus et officiis, *Londini*, 1676, 8.

Henn. WITTENII Praefatio de Historia philosophica.

Praefixa est *Eiusd.* Memoriis Philosophorum, *Frf.* 1677, 8.

René RAPIN *Reflexions sur la Philosophie en general.*

v. *dans* Ses *Oeuvres*, *Tom. II*, *p.* 331-392, edit. de la Haye, 1725, 12.

Ioh. Matth. ENGLERTI Meletema historicum, omnes Philosophiae aetates exhibens, Resp. et Auctore *Ioh.* BOECKEN, *Gissae*, 1687, 4.

Ioh. SARTORII Dissertationes II de incunabulis Philosophiae, eiusdemque ad nostram aetatem progressu, *Thorunii*, 1691, 4.

Bartholdi FEIND *Geoeffnete Schaubühne der fürnehmsten Welt-Weisen und deren Gesellschafften, vom Anfange der Welt bis auf gegenwaertige Zeiten, in einem Deutschen Gedichte abgebildet, und mit Anmerckungen erklaeret*, Frf. und Leipz. *bey Tobias Oehrling*, 1702, 8.

Matthiae LOBETANZ Schediasma Academicum de propagatione veteris Philosophiae, ac variis doctrinarum mutationibus, *Kilonii*, 1704, 4.

Petri Siluani REGIS Discursus philosophicus, in quo Historia Philosophiae antiquae et recentioris recensetur, 1705, 12.

Ioh. Franc. BVDDEI Historiae Philosophicae succincta delineatio.

Praemissa est *Eiusdem* Elementis Philosophiae Instrumentalis, *Halae Sax.* 1709, 8. Tomo I, p. 1-98.

—— Eadem, sub Titulo: Compendium Historiae Philosophicae, Obseruationibus illustratum, cum Praefatione *Ioh. Geo.* WALCHII, *Halae Sax. typis Orphanotrophii*, 1731, 8.

Cph.

Cph. Aug. HEVMANNI Acta Philosophorum, *oder gründliche Nachrichten aus der Historia Philosophica, nebst beygefügten Vrtheilen von denen dahin gehoerigen alten und neuen Büchern, I - XVIII Stück,* Halle im Magdeb. *in der Reugerischen Buchhandl. 1715 - 1726, 8. Voll. III.*

Frid. GENTZKENII Historia Philosophiae, in qua Philosophorum celebrium Vitae, eorumque Hypotheses notabiliores, ac Sectarum fata, a longa rerum memoria ad nostra vsque tempora succincte et ordine sistuntur, in vsum Lectionum Academicarum. Editio noua, auctior, *Hamb. apud Theod. Cph. Felginer, 1724, 8.*

Laur. REINHARDI Compendium Historiae Philosophicae, cuius Pars prima omnes Philosophorum Sectas, earumque dogmata, enarrat; altera vero singularum disciplinarum philosophicarum fata speciatim recenset, *Lips. ap. hered. Frid. Lanckisii, 1725, 8.*

Ioh. Gottl. HEINECCII Historia Philosophica.

Praemissa est *Eiusdem* Elementis Philosophiae rationalis et moralis, *Amst. 1730, 8.* pag. 1 - 48.

Ioh. Bapt. CAPASSI Historiae Philosophiae Synopsis, siue de origine et progressu Philosophiae, de Vitis, Sectis et Systematibus omnium Philosophorum Libri IV, *Neapoli, typis Felicis Muscae, 1728, 4.*

Adr. LAMEZAN Elementa Philosophiae veteris et nouae, seu libellus, quo breuis Historia Philosophiae, et Philosophorum dicta factaque et opiniones continentur, *Viennae, ap. Ioh. Car. Newen, 1730, 8.*

Ludov. BOVRGET Dissertatio de fatis Philosophiae, inde ab eius natalibus ad nostra vsque tempora.

v. in Tempe Heluetica, *Tiguri, 1735, 8.* Tom. I, Sect. II, pag. 128 - 160.

Iac. BRVCKERS *kurtze Fragen aus der Philosophischen Historie, vom Anfang der Welt, bis auf unsere Zeit, mit ausführlichen Anmerckungen erlaeutert,* Vlm, *bey Daniel Bartholomaei,* T. I, II, *1731,* III, *1732,* IV, *1733,* V, *1734,* VI, *1735,* VII, *1736, 12. Voll. VII.*

—— *Neue Zusaetze verschiedener Vermehrungen, Erlaeuterungen und Verbesserungen zu den kurtzen Fragen aus der Philosophischen Historie,* Vlm, *bey Dan. Bartholomaei, 1737, 12.*

*Histoire critique de la Philosophie, où l' on traite de son origine, de ses progrès et des diverses Revolutions, qui lui sont arrivées jusqu' à notre tems, par Mr. D.*** III Tomes,* à Amst. *chez François Changuion, 1737, 12. Voll. III.*

(*) Auctor Historiae huius criticae est DESLANDES, aliis Scriptis notus, et inprimis libello, inscripto: *Reflexions sur les grands hommes, qui sont morts en plaisantant,* à la Haye, *1714. 12.* vide Cl. BRVCKERI Historiam criticam Philosophiae, Tom. I, pag. 37, et *la Bibliotheque Françoise Tom. XXV, pag. 189,* vbi et eadem Historia recensetur.

Iac. BRVCKERI Historia Critica Philosophiae, a mundi incunabulis ad nostram vsque aetatem deducta, *Lips. litteris et impens. Bernh. Cph. Breitkopf, Tomus I, 1741, II, 1742, III, 1743, IV, P. I, 1743,* 4. *Voll. IV.*

El. Frid. SCHMERSAHLS *Historie der Weltweisheit überhaupt, nebst einem Vorbericht von den bisherigen Verfassern dieser Historie,* Zelle, *in der Deezischen Buchhandlung, 1744, 8.*

SECTIO IV.
BIBLIOTHECAE PHILOSOPHICAE GENERALES.

Isr. SPACHII Nomenclator Scriptorum philoſophicorum atque philologicorum, ſ. ſuccincta Recenſio eorum, qui Philoſophiam, omnesque eius partes, quouis tempore, idiomateue, vſque ad annum 1597 deſcripſerunt, illuſtrarunt, et exornarunt, methodo artificioſa ſecundum locos communes ipſius Philoſophiae, cum duplici Indice, collecta et digeſta, *Argent. ap. Anton. Bertramum, 1598, 8.*

Pauli BOLDVANI Bibliotheca Philoſophica, ſ. Elenchus Scriptorum philoſophicorum atque philologicorum illuſtrium, qui Philoſophiam, eiusque partes, aut omnes, aut praecipuas, quouis tempore, idiomateue, vſque ad Ann. 1614, deſcripſerunt, illuſtrarunt, et exornarunt, *Ienae, ap. Ioh. Weidner, 1616, 4.*

Mart. LIPENII Bibliotheca Realis Philoſophica omnium materiarum, rerum et titulorum, in vniuerſo totius Philoſophiae ambitu occurrentium, ordine alphabetico diſpoſita, Tomi II, *Frf. ad Moen. ſumt. Ioh. Friderici, 1682, fol.*

Burch. Gotthelf STRVVII Bibliotheca Philoſophica, in ſuas Claſſes diſtributa. Recenſuit et largiſſimis acceſſionibus inſtruxit *Ioh. Geo.* LOTTERVS, *Ienae, ap. Ern. Claud. Bailliar, 1728, 8.*

— Eadem, emendata, continuata, atque vltra dimidiam partem aucta a *Lud. Mart.* KAHLIO, Tom. I, II, *Gottingae, impenſ. Vandenhoeck et Cunonis, 1740, 8. maj.*

SECTIO V.
PHILOSOPHORVM VITAE.

DIOGENIS *Laertii* de Vita et moribus Philoſophorum Libri X.

Editiones vide ſupra, P. I, Lib. II, Cap. II, Sect. IV, §. 40.

PHILOSTRATI Vitae Sophiſtarum.

Editiones vide ſupra, P. I, Lib. II, Cap. II, Sect. IV, §. 56.

EVNAPII *Sardiani* Vitae Philoſophorum et Sophiſtarum.

vide ſupra, P. I, Lib. II, Cap. II, Sect. V, §. 20.

HESYCHII *Mileſii* de Viris doctrina claris Liber.

vide ſupra, P. I, Lib. II, Cap. II, Sect. V, §. 49.

Walther BVRLEY de Vita et moribus Philoſophorum et Poetarum Libellus.

* Editiones huius libelli vide ſupra, huius Libri Cap. V.

Dan. HEINSII Peplus Graecorum Epigrammatum, in quo omnes celebriores Graeciae Philoſophi, encomia eorum, Vita et Opiniones, recenſentur, aut exponuntur, *Lugd. Bat. ex offic. Ioh. Patii, 1613, 4.*

Henry GAVTIER *Bibliotheque des Philoſophes et des Sçavans tant anciens que modernes, avec les merveilles de la nature, où l'on voit leurs opinions, ſur toute ſorte de matieres phyſiques, comme auſſi tous les Syſtemes, qu'ils ont pû imaginer jusqu'à preſent ſur l'univers, et leurs plus belles Sentences ſur la Morale, et enfin les nouvelles decouvertes, que les Aſtronomes ont faites dans les cieux,* à Paris, *chez André Cailleau, Tom. I, II, 1723, Tom. III, 1734, 8. Voll. III.*

François de SALIGNAC de la MOTTE FENELON *Abregé des Vies des anciens Philosophes, avec un Recueil de leurs plus belles maximes.*

* *Cet Ouvrage fait le Tome III des Nouveaux Dialogues des morts de Mr. de* FENELON, imprimez à Amst. 1727, 12. *Les Libraires l'aiant publié sous le nom de M. de* FENELON, *Mr.* RAMSAY *a fait inserer une Lettre dans le Iournal des Sçavans*, Mai, *1727*, *p. 127.* edit. d'Amsterdam; *pour empécher, qu' à l'avenir on n' attribue à feu Mr. de* FENELON *cet Ouvrage qui pourroit deshonorer sa Memoire.*

Ioh. Ant. VVLPII Syntagma de veteribus Philosophis, Libro I Physicorum ab ARISTOTELE memoratis, in quo singulorum Sententiae de rerum naturalium principiis breuiter et summatim exponuntur.

Adiectum est *Eiusdem* VVLPII Scholis duabus de ARISTOTELE, *Patauii*, *1725*, *4. p. 39-79.*

* Philosophorum recentiorum, eorundemque potissimum Germanorum, Vitas vide supra, Lib. II, Cap. III, Sect. VIII.

SECTIO VI.

VARIA, AD HISTORIAM PHILOSOPHIAE PERTINENTIA.

Cph. Aug. HEVMANNI Dissertatio de homonymia vocum σοφὸς et σοφία, Philosophus et Philosophia, itemque Sophista.

v. in HEVMANNI Actis Philosophor. Vol. I, p. 65, seqq. et p. 314.

Gottfr. OLEARII Dissertatio de Philosophis exosis, *Lipf. 1692*, 4.

Aug. Nathanaelis HVBNERI Dissertatio de Propagatione Philosophiae sub contemtu, *Halae Magdeb. 1708*, 4.

Ioh. Geo. PRITII Dissertatio de contemtu diuitiarum atque facultatum apud antiquos Philosophos, *Lipf. 1693*, 4.

Ioh. Iac. MVLLERI Dissertatio de virtutibus ac vitiis Philosophorum Orientalium, *Ienae*, *1709*, 4.

Valent. Ern. LOESCHERI Historia Enthusiasmi Philosophici.

v. in *Eius* Stromateo, *Witteb. 1724*, 4. *p. 288.*

Ioh. Cph. RVLLII Chiliasmus Philosophicus, *Altd. 1710*, 4.

Cph. Albr. ERCKII Dissertatio de Syncretismo philosophico, *Lipf. 1717*, 4.

Ioh. Gottl. HEINECCII Dissertatio de Philosophis Semi-Christianis, *Halae*, *1714*, 4.

Et exst. in HEINECCII Opuscuils, *Halae Magd. 1735*, 4, *p. 185*, *seqq.*

Iac. HASAEI Dissertatio de Gentilium Philosophis, Atheismi falso suspectis, *Bremae*, *1716*, 4.

Cph. Aug. HEVMANNI *Entwurff eines Martyrologii Philosophici.*

v. in *Eiusd.* Actis Philosophor. Vol. III, pag. 88.

Geo. Phil. OLEARII Programma de Philosophis Cyclopicis, Cathedrariis et Aretalogis, *Lipf. 1739*, 4.

Geo. Wilh. OVERKAMPF Dissertatio de vestitu, praecipue pallio, veterum Philosophorum, *Ienae*, *1733*, 4.

Bonif. Henr. EHRENBERGERI Dissertatio de Studio nouitatis in Philosophia, *Ienae*, *1712*, 4.

—— de Nouatorum in Philosophia requisitis, *Ienae*, *1712*, 4.

Ioh. Conr. ARNOLDI Dissertatio de Nouitate philosophandi, *Giffae*, *1724*, 4.

Sam. Chr. HOLLMANNI de Reformatione philosophica condendisque Libris in Philosophia Symbolicis Dissertatio, *Viteb. 1730*, 4.

Chr. Gottl. IOECHER de insigni veterum quorundam Philosophorum seruore in veritate

veritate inuestiganda Dissertatio, *Lips.* 1730, 4.

Andr. WESTPHAL de Philosophorum honoribus Dissertatio, *Gryphisw.* 1737, 4.

Ioh. Aug. ERNESTI Defensio veterum Philosophorum aduersus eos, qui, methodum mathematicam ab iis vel ignoratam, vel male neglectam, esse, contendunt, *Lips.* 1741, 4.

Cph. Aug. HEVMANNI de Αυτοχειρία Philosophorum Dissertatio, *Ienae*, 1703, 4.

Ioh. Chr. AVENARII Dissertatio de Disciplina arcani, s. Μυστηριοκρυψία philosophica, *Lips.* 1711, 8.

SECTIO VII.

DE PHILOSOPHIA HEBRAEORVM ET IVDAEORVM.

§. I.

DE VETERVM HEBRAEORVM ET IVDAEORVM SECTIS IN GENERE.

Tob. ECKHARDI Epistola de Antiquitate Philosophiae et Theologiae Ebraeorum, scripta Ao. 1705.

v. in Miscellan. Lips. T. VIII, p. 246-255.

Cph. Aug. HEVMANNS *Nachricht von der Philosophie der Patriarchen, oder alten Hebraeer.*

v. in HEVMANNI Actis Philosophor. Vol. I, p. 755, et Vol. II, p. 1, seq.

Ioh. Franc. BVDDEI Introductio ad Historiam Philosophiae Ebraeorum. Accedit Dissertatio de haeresi Valentiniana. Editio noua, multis accessionibus auctior, *Halae Saxon. impens. Orphanotrophei,* 1720, 8.

Ioh. Cph. STICHT de Odio Iudaeorum in Philosophiam Graecam.

v. in BIDERMANNI Select. Scholast. Vol. II, Fascic. II, p. 534, seqq.

* * *

Nic. SERRARII Trihaeresium, seu de celeberrimis tribus apud Iudaeos, Pharisaeorum, Sadducaeorum, et Essenorum Sectis. ad varios vtriusque testamenti veterumque Scriptorum locos intelligendum, et ad nupero *Ioh.* DRVSII Libello de Hasidaeis respondendum Libri III, *Moguntiae, ex typogr. Balth. Lippii,* 1604, 8.

Ioh. DRVSII de tribus Sectis Iudaeorum Libri IV, qui Apologiam continent libelli de Hasidaeis; *Eiusdem* Spicilegium Trihaeresii *Nic.* SERRARII, *Franekerae, ap. Aegid. Radaeum,* 1605, 8.

Ios. SCALIGERI Elenchus Trihaeresii *Nic.* SERRARII; *Eius* in ipsum SCALIGERVM animaduersiones confutatae; *Eiusdem* delirium fanaticum et impudentissimum mendacium, quo, Essenos Monachos Christianos fuisse, contendit, validissimis argumentis elusum, *Franekerae, exc. Aegid. Radaeus,* 1605, 8.

Ioh. TRIGLANDII Trium Scriptorum illustrium de tribus Iudaeorum Sectis Syntagma, in quo *Nic.* SERRARII, *Ioh.* DRVSII, *Ios.* SCALIGERI Opuscula, quae eo pertinent, cum aliis iunctim exhibentur, *Iac.* TRIGLANDIVS Diatriben de Secta Karaeorum adiecit, Tomi II, *Delphis, ap. Hadr. Beman,* 1703, 4. *Voll. II.*

Ioh. LEVSDENII Dissertationes de Pharisaeis, Sadducaeis, Hessaeis et Herodianis.

v. in *Eiusdem* Philologo Hebraeo-mixto, *Vltraj.* 1663, 4. p. 126, 133, 137, 158.

Aug.

Aug. PFEIFFERI Exercitatio de Trihaeresio Iudaeorum, siue de Pharisaeis, Sadducaeis et Essaeis, *Witteb. 1663*, 4.
Et exst. in *Eiusd.* Operibus philolog. *Vltraj. 1704*, 4. *Tomo II, p. 904, seqq.*

Guil. SALDENI Exercitatio de Sadducaeis et Pharisaeis.
v. in *Eiusd.* Otiis Theologicis, *Amst. 1684*, 4. p. 554, seqq.

Iac. RHENFERDII Dissertatio de fictis Iudaeorum haeresibus, *Franequ. 1694*, 4.
Et exst. in *Eiusd.* Opp. philolog. *Traj. ad Rhen. 1722*, 4. *p. 76, seqq.*

— Dissertatio de fictis Iudaeorum et Iudaizantium haeresibus, *Franeq. 1694*, 4.
Et exst. in *Eius* Opp. philolog. p. 125, seq.

Augustin CALMET *Dissertation sur les Pharisiens, les Saducéens, les Herodiens et les Esseniens.*
v. *dans* Son *Commentaire Litteral sur la Bible, Tom. VII, p. 272.*

§. II.

DE SINGVLIS IVDAEORVM SECTIS.

Ioh. DRVSII Libellus de Hasidaeis, quorum mentio fit in Libris Machabaeorum, *Franeckerae, 1603*, 8.
v. etiam in TRIGLANDII Syntagmate trium Scriptorum.

Henr. OPITII Dissertatio de Pharisaeis, *Kilon. 1680*, 4.

Ioh. Gothofr. LAKEMACHERI de tempore, quo primum orta sit Secta Pharisaica, Obseruatio.
v. in *Eiusd.* Obseruation. philolog. *Helmst. 1729*, 8. Part. I, p. 1-16.

Ioh. REISKII Exercitatio philologica de Sadducaeis, *Ienae, 1666*, 4.

Ioh. Helv. WILLEMER Dissertatio de Sadducaeis, *Witteb. 1680*, 4.

Gottlob. Frid. GVDII Dissertatio historico-critica de Sadducaeorum in Iudaica gente auctoritate.
v. in Miscell. Lipsiens. Nov. Vol. II, P. I, pag. 13.

Conr. IKENII Dissertatio de Sadducaeis et Karaeis.
v. in *Eiusd.* Symbolis litterar. P. III, p. 299.

Gottlob Frid. GVDII Epistola apologetica pro Dissertatione sua de Sadducaeorum auctoritate, ad *Conr.* IKENIVM.
v. in Miscellan. Lipsiens. Nov. Vol. V, P. I, 44-61.

Eberh. Rud. ROTH Dissertatio historico-philologica de Essenis, *Ienae, 1669*, 4.

Ioh. Helv. WILLEMER Dissertatio philologica de Essenis, *Wittenb. 1680*, 4.

PHILONIS *Iudaei* Liber de vita contemplatiua, siue supplicum virtutibus, [s. de Therapeutis.] Graece et Latine.
v. in *Eiusd.* Opp. *Frf. 1691, fol.*

Thomae BRVNONIS Dissertatio de Therapeutis PHILONIS.
v. cum *S.* CLEMENTIS Epistolis ad Corinthios, *Lond. 1687*, 8. *p. 171.*

Lettres pour et contre, sur la fameuse Question, si les Solitaires, appellez Therapeutes, dont a parlé PHILON le Iuif, *etoient Chretiens,* * à Paris, *chez Iaques Etienne, 1712, 12. maj.*
* *Ces Lettres sont d'un Auteur* Anonyme *et du P. de* MONTFAVCON.

Elia di AMATO *Lettera, se gli Esseni di* GIOSEPPE *ed i Terapeuti di* FILONE, *fossero Giudei, o Cristiani, del Secolo, o Religiosi?*
v. *nelle Lettere erudite di* AMATO Genua, *1714*, 4. *Part. I, p. 217-233.*

Ioh. Ioach. LANGII Dissertationes duae historico-criticae de Therapeutis et Essaeis, non Iudaeis Sectariis, sed Philosophis genti-

gentilibus, Proselytarum instar Iudaizantibus, *Halae*, 1721, 4.

Et accesserunt *Eiusd.* Dogmati sanioris Philosophiae de Immortalit. animae, *Hamb. et Halae*, 1725, 4. p. 99, *seq.*

Frid. Car. ZINKII Dissertatio historico-critica de Therapeutis, sententiae *Ioh. Ioach.* LANGII opposita, *Lips.* 1724, 4.

Cph. Aug. HEVMANNS *Abhandlung von den Therapeutis, Iüdischen Philosophis in Egypten.*

v. in *Eiusd.* Actis Philosophor. Vol. III, Part. XVI, p. 503-529.

Lev. WARNERI Dissertatio de Karaeis.

v. in WOLFFII Biblioth. Hebr. Vol. IV, p. 1086, seqq.

Iac. TRIGLANDII Diatribe de Secta Karaeorum.

Adiecta est *Eiusd.* Syntagmati Scriptor. de tribus Iudaeorum Sectis, *Delphis*, 1703, 4.

Ioh. Cph. WOLFII Notitia Karaeorum, hausta ex Tractatu MARDOCHAEI, Karaei recentioris, qui ex MSC. Hebr. cum versione Latina, notis et Praefatione de Karaeorum rebus scriptisque editur, cum nouis in eandem notitiam accessionibus, obseruationibusque variis de Libro Iudaeorum antichristiano Chissuck Emuna, *Hamb. ap. viduam Libezeit*, 1721, 4.

§. III.
DE PHILOSOPHIA IVDAEORVM CABBALISTICA.

Andr. SENNERTI de Cabbala, maxime Ebraeorum, Dissertatio, *Wittenb.* 1655, 4.

Theod. HACKSPANI de Cabbala Iudaica Exercitatio.

Accessit *Eiusd.* Miscellan. Sacr. *Altd.* 1660, 8.

Ioh. Valent. HVBNER de triplici Ebraeorum Cabbala Dissertatio, *Witteb.* 1669, 4.

Ioh. Iusti LOSSII Biga Dissertationum, quarum prima exhibet Librum de Pomo ARISTOTELIS etc. altera ostendit consensum Kabbalisticorum cum Philosophia Academica et Peripatetica dogmatum, cum Praefatione *Ioh. Henr.* MAII, *Gissae*, 1706, 4.

Ionae Conr. SCHRAMMII Dissertatio de mysteriis veterum Iudaeorum philosophicis, *Helmst.* 1708, 4.

Cph. Aug. HEVMANNS *Nachricht von denen vier Cabbalistischen Welten, und denen zehen Sephiroth.*

v. in *Eiusd.* Actis Philosophor. Vol. I, p. 236-246.

Phil. HAMMERERI Dissertatio, Fanaticismum philosophicum ex Philosophia Hebraeorum illustratum sistens, *Ienae*, 1726, 4.

Louis de la NAVZE *Remarques sur l'Antiquité et l'origine de la Cabale.*

v. *dans les Memoir. de l'Acad. des Inscript. Tom. XIII, p.* 58-84. Edit. d'Amsterd.

SECTIO VIII.
DE PHILOSOPHIA BARBARICA.

§. I.
GENERATIM.

Cph. Aug. HEVMANNI Catalogus Scriptorum de Philosophia Veterum in Oriente Barbarorum.

v. in *Eiusd.* Actis Philosophor. Part. VIII, p. 173-204. Part. XV, p. 485-494.

Otthon. HEVRNII Babylonica, Indica, Aegy-

Aegyptiaca etc. Philosophiae primordia, *Lugd. Bat. ap. Ioh. Maire, 1619, 12.*

Chr. KORTHOLT Tractatus de Origine, progressu et antiquitate Philosophiae Barbaricae, h. e. Chaldaicae, Aegyptiacae, Persicae, Indicae, Gallicae, deque ipsorum philosophorum barbarorum dogmatibus et moribus, *Ienae, ap. Ioh. Nisium, 1660, 4.*

Thomae STANLEII Historia Philosophiae Orientalis. Recensuit, ex Anglica Lingua in Latinam transtulit, Notisque in Oracula Chaldaica et Indice philologico auxit *Ioh.* CLERICVS.

v. in *Ioh.* CLERICI Opp. philosoph. Tom. II, p. 153. *Nordh. 1726, 8.* et in STANLEII Historia Philosoph. *Lips. 1711, 4.*

Ioh. Gottlob WERNERI Disputatio de falsis Barbaricae Philosophiae fontibus, habita sub praesidio *Ioh. Dan.* RITTERI, *Vitemb. 1745, 4.*

§. II.

AEGYPTIORVM, CHALDAEORVM, ASSYRIORVM, PERSARVM, ARABVM, TVRCARVM.

IAMBLICHI Liber de Mysteriis Aegyptiorum.

Editiones vide supra, P. I, Lib. II, Cap. II, Sect. V, §. II.

Cph. Aug. HEVMANNI *Abhandlung von der Philosophie der alten Egyptier.*

v. in Eiusdem Actis Philosophor. Vol. I, Part. XI, p. 659-697.

* Scriptores de Hieroglyphicis Aegyptiorum, qui et huc pertinent, adduximus supra, huius Libri Cap. II, Sect. V, §. I. De Sapientia vero et Studiis Aegyptiorum in genere vide supra, Lib. II, Cap. I, Sect. I. Scriptores de HERMETE, Aegyptiae Philosophiae conditore, inter Scriptor. de Vitis Eruditor. Special. sub voce: HERMES quaerendi sunt.

Ioh. Iac. MVLLERI Dissertatio de virtutibus et vitiis Philosophorum Orientalium, [Chaldaeorum et Aegyptiorum,] *Ienae, 1709, 4.*

Ern. Frid. NEVBAVERI Programma de Quaestione, an nullae inter Chaldaeorum Philosophos fuerint Sectae? *Giessae, 1745, 4.*

Domenico d'AVLISIO *Ragionamenti, intorno ai principj della Filosofia e Teologia degli Assirii ed all' Arti d' indovinare degli stessi Popoli.*

v. *nelle Miscellanea di varie Operette,* Venez. *1742, 12. Tom. VI, p. 245-344.*

Thomae HYDE Historia Religionis veterum Persarum.

v. supra, Lib. II, Cap. XII, Sect. III.

Ioh. Ad. SCHERZERI Dissertatio de Secta Loquentium apud Arabes, *Lips. sine anno, 4.*

Gustaui PERINGERI Dissertatio de Zabiis, habita Vpsaliae, 1691.

v. in *Iul. Car.* SCHLAEGERI Dissertation. rarior. Fasciculo nouo, *Helmst. 1743, 4. p. 49-66.*

ANONYMI Suspiciones defectuum Iudicii historici.

v. in Obseruat. Halens. Tom. V, Num. VIII, p. 247.

* Agitur hic potissimum de Zabiis, Auctorque Obseruationis perhibetur *Geo. Ern.* STAHLIVS.

Ioh. Cph. WOLFII Dissertatio de Zabiis, *Witteb. 1706, 4.*

Ioh. Henr. MAII, *Filii*, Dissertatio de Zabiis, *Giessae, 1716, 4.*

v. etiam in SCHLAEGERI Dissertation. rarior. Fasciculo nouo, p. 67, seqq.

Sam. SCHELGVIGII Oratio de Philosophia Turcica, *Gedani, 1686, 4.*

Pauli

Pauli Theodori CARPOVII AVERROES cum *Arreis* AVICENNA, spontaneae hominum generationis patrono, temere non confundendus, ad Historiam Philosophiae, Saracenicae speciatim, criticam, obseruatio.

v. in Miscellan. Lipsiens. Nov. Vol. V, Part. III, p. 456-476.

§. III.

INDORVM ET BRAGMANVM.

PALLADIVS de Gentibus Indiae et Bragmanibus, *S.* AMBROSIVS de moribus Brachmanorum, ANONYMVS de Bragmanibus, quorum priorem et postremum nunc primum in lucem protulit ex Bibliotheca Regia *Edoardus* BISSAEVS, *Londini, ap. Rob. Scott, 1668, fol. min.*

Eliae OBRECHTI Dissertatio de Brachmanibus, veterum Indorum Philosophis, *Vps. 1697, 8.*

Ioh. Alb. FABRICII Dissertatio de Brachmanibus, Philosophis Indorum.

v. in *Eiusd.* Opusculis histor. critic. litter. *Hamb. 1703, 4. pag. 327, seq.*

Abr. ROGER *La Porte ouverte, pour parvenir à la connoissance du paganisme câché, ou la vraye representation de la vie, des moeurs, de la Religion et du Service divin des Bramines, qui demeurent sur les Costes de Chormandel, et aux pais circonvoisins, avec des Remarques des noms et des choses les plus importantes, traduite en François par le Sr.* Thomas LA GRVE, *a Amst. chez Iean Schipper, 1670, 4.*

(Agit de Bragmanibus recentioribus.)

* Conferendi hic etiam sunt Scriptores de Re Litteraria Indorum generales, quos vide supra, Lib. II, Cap. XII, *Sect. IV.*

§. IV.

SINENSIVM.

Theoph. SPIZELII de re litteraria Sinensium Commentarius, in quo Scripturae pariter, ac Philosophiae Sinicae, Specimina exhibentur etc. *Lugd. Bat. 1660, 12.*

v. supra, Lib. II, Cap. XII, Sect. V.

Programma Decani Facultat. Philosoph. Lips. (*Ioh.* SCHMIDII) de Philosophia Sinensium, *Lips. 1688, 4.*

Iusti SCHOEPFERI Dissertatio de natalibus Philosophiae Sinensium, *Rost. 1698, 4.*

Franc. NOEL Philosophia Sinica, tribus Tractatibus, primo cognitionem primi entis, secundo ceremonias erga defunctos, tertio Ethicam iuxta Sinarum mentem, complectens, *Pragae, typis Vniuers. per Ioach. Ioh. Kamenicky, 1711, 4.*

—— Historica Notitia rituum et ceremoniarum Sinicarum in colendis parentibus ac benefactoribus defunctis, ex ipsis Sinensium Authorum libris desumta, *Ibidem, 1711, 4.*

—— Sinensis Imperii Libri classici sex, nimirum: Adultorum Schola; Immutabile medium; Liber Sententiarum; MEMCIVS; Filialis obseruantia; Paruulorum Schola, e Sinico idiomate in Latinum traducti, *Ibidem, 1711, 4.*

Eusebii RENAVDOTI *Nachricht von der Philosophie der Sineser.*

v. supra,

v. supra, Lib. II, Cap. XII, Sect. V.

Goffr. Guill. de LEIBNITZ *Lettre sur la Philosophie Chinoise.*

v. in LEIBNITII Epistolis, a *Chr.* KORTHOLTO editis, *Lips.* 1735, 8. Vol. II, pag. 413-494.

Chr. WOLFII Pomum Eridis, hoc est, de Sapientia Sinensium Oratio, d. 12 Iulii Ao. 1721 recitata, *Romae*, cum censura et approbatione S. Officii Inquisitorii 1722, recusa *Trevoltii*, *cum consensu Societ. Iesu*, *ap. Ioh. Boudot*, 1725, 4.

—— Eadem Oratio, Notis vberioribus illustrata, *Frf. ad Moen.* 1726, 4.

—— Eadem, cum iisdem Notis, et *Ioach.* LANGII Epicrisi in Notas.

Praemissa est *Ioach.* LANGII Anatome Systematis metaphys. Wolfiani, *Frf. et Lips.* 1726, 4.

Geo. Bernh. BVLFINGERI Specimen doctrinae Veterum Sinarum moralis et politicae, tanquam exemplum Philosophiae gentium, ad Rempublicam applicatae, excerptum Libellis Sinicae genti classicis CONFVCII siue dicta, siue facta, complexis, *Frf. ad Moen. ap. I. B. Andreae et H. Hort*, 1724, 8.

Iac. Frid. REIMANNI Historia Philosophiae Sinensis, noua methodo tradita, *Brunsv. ap. L. Schroeder*, 1727, 4.

—— Eadem, emendata et aucta.

Accessit *Eiusdem* Historiae Litterariae Babyloniorum, *Brunsv. et Hildes.* 1741, 8.

Ioh. Nic. FVNCCII de morali Sinensium Philosophia Prolusio.

v. inter *Eiusd.* Dissertatt. Academ. *Lemgov.* 1746, 8. *pag.* 67-70.

Chr. KORTHOLTI Commentatio de discrimine inter Philosophiam Sinensem priscae, mediae, ac recentis, aetatis.

Praemissa est LEIBNITII Epistolar, Tomo II, *Lips.* 1735, 8.

Gabr. Timoth. LVTKEMANN Dissertatio epistolica de Philosophia Sinensium, caute atque circumspecte laudanda, *Gryphisw.* 1739, 4.

§. V.

CELTARVM, GALLORVM, GERMANORVM, ET SCYTHARVM, VETERVM.

Ioh. PICARDI de prisca Celtopaedia Libri V.

v. supra, Lib. II, Cap. IV, Sect. II.

Vlr. OBRECHTI Dissertatio de Philosophia Celtica, *Argent.* 1676, 4.

Et inter *Eiusd.* Dissertationes Academ. *Argent.* 1704, 4. *pag.* 270.

Steph. FORCATVLI de Gallorum Imperio et Philosophia Libri VII, *Geneuae, ap. Iac. Chouet*, 1595, 8.

Petri LESCALOPERII Theologia veterum Gallorum.

Accessit *Eiusd.* Commentario in CICERON. de Nat. Deorum, *Paris.* 1660, *fol.* et FRICKII Commentationi de Druidis, *Vlmae*, 1744, 4.

Henr. BEBELII Epistola de Laudibus veterum Germanorum, et Philosophia eorum.

v. inter *Bebeliana* Opuscula, *Argent.* 1512, 4.

Ioh. LOMEIERI Diss. de veterum Scytharum Philosophia.

v. supra, Lib. II, Cap. XI, Sect. I.

Phil. Frid. HANE de Ingeniis gentium borealium philosophicis.

v. supra, Lib. II, Cap. II, Sect. I.

§. VI.

DE DRVIDIS.

Verzeichniß derer vornehmsten Scribenten von den Druiden.

S. *im II. Stück derer Beytraege zur Critischen Historie der Deutschen Sprache*, pag. 323-344.

Petri RAMI de moribus veterum Gallorum Liber.

v. supra, Lib. II, Cap. IV, Sect. II.

* Agit etiam de Druidis Gallor. veterum.

Noel TALEPIED *Histoire de l'Estat et Republique des Druides, Eubages, Sarronides, Bardes, Vacies, anciens François etc.* a Paris, *chez Iean Parant*, 1585, 8.

Ant. GOSSELINI de Druidibus.

Constituit totam Partem I, a cap. XIII vsque XXXV, *Eiusdem* Historiae Gallorum veterum, *Cadomi*, 1636, 8.

Iani Caecilii FREY Philosophia Druidum.

v. in *Eiusd.* Opusculis, *Paris.* 1640, 8.

Esaiae PVFENDORFII Dissertatio de Druidibus, *Lips.* 1650, 4.

Exst. etiam in *Eiusd.* Opusculis, *Halae*, 1699, 8.

Ioh. Frid. SCHARFII Meletema historicum de Gallorum Druidis, *Witteb. sine anno*, 4.

Edm. DICKINSONI de Origine Druidum.

v. in *Eiusd.* Tractatu inscripto: Delphi Phoenicizantes, post Diatrib. de Noae in Ital. aduentu, *Frf.* 1670, 8. pag. 32-40.

Caes. Egassii de BOVLAY Historia veterum Academiarum Galliae Druidicarum.

Praemissa est BVLAEI Historiae Academiae Paris. Tomo I, *Paris.* 1665, *fol.*

Conr. Sam. SCHVRZFLEISCHII Dissertatio de veterum Druidum institutis, *Vitemb.* 1697, 4.

v. inter *Eius* Dissertationes historicas, num. 54.

Iohn TOLANDS *Specimen of the critical History of the Celtic Religion and Learning, containing an Account of the Druids, or the Priests and Iudges, of the Vaids, or the Diviners and Physicians, and of the Bards, or the Poets and Heralds of the antient Gauls, Britons, Irish and Scots, with the History of* ABARIS *the Hyperborean, in three Letters to the Lord Viscount* MOLESWORTH.

v. *in the Collection of Several Pieces of* Iohn TOLAND, *London*, 1726, 8. Vol. I, pag. 1-183.

Cph. Aug. FABRETTI Disquisitio, an *Germani* CAESARIS TACITIque temporibus Druides habuerint.

v. in Bibliotheca Lubecensi, Vol. IX, pag. 24-51. *Lubecae*, 1729, 8.

*La Religion des Gaulois, tirée des plus pures Sources de l'Antiquité. Par le R. P. Dom**** [Iacques MARTIN,] *II. Tomes*, a Paris, *chez Saugrain*, 1727, 4. *maj. avec fig. Voll. II.*

Libri I. Cap. XXI-XXXII. agit de Druidis.

Ioh. Geo. FRICKII Dissertatio de Druidis, occidentalium populorum Philosophis, *Vlmae*, 1731, 4.

— Commentatio de Druidis, occidentalium populorum Philosophis, multo, quam antea, auctior, ac emendatior. Accedunt opuscula quaedam rariora, Historiam et antiquitates Druidarum illustrantia, itemque Scriptorum de iisdem Catalogus. Recensuit, singula digessit ac in lucem edidit frater Germanus, *Alb.* FRICKIVS, *Vlmae*, *ap. Dan. Bartholomaei*, 1744, 4.

Dissertation sur les Druides des Gaules.

v. *dans*

v. dans l' Explication de divers Monumens singuliers, qui ont rapport a la Religion, à Paris, 1739, 4. pag. 122-132.

Ioh. Cph. STRODTMANN Sendschreiben, ob die Druiden gute Lateiner gewesen seyn, Hamb. 1748, 8.

SECTIO IX.

DE PHILOSOPHIA GRAECORVM.

§ I.

DE PHILOSOPHIAE GRAECORVM PRIMORDIIS.

Franc. BACONI de VERVLAMIO de Sapientia veterum Liber.
v. in *Eius* Operibus, *Frf. ad Moen. 1665, fol. pag. 1243, seqq.*

Marci Zuerii BOXHORNII Oratio de Fabulis Poetarum.
Accessit *Eius* Quaestionibus Romanis, *Lugd. Bat. 1637, 4. pag. 156.*

Ioh. Euseb. NIEREMBERGII Sigalion, siue Sapientia mythica, *Matriti, ap. Typographiam regni, 1629, 8.*

Ioh. Conr. DVRRII Dissertatio de recondita Veterum Sapientia in Poetis, *Altd. 1655*, 4.
Et praemissa est *Eiusd.* Institutionibus Ethicis, *Altd. 1661, 8.*

Ioh. Iac. THVRMII Dissertatio historico-philosophica de modo proponendi Philosophiam gentilium Poetarum per fabulas, *Lips. 1666*, 4.

Iac. THOMASII Programma de occultis Poeticarum Fabularum sensibus, scriptum 1683.
v. inter *Eiusd.* Dissertationes, *Halae Magdeb. 1693, 8.* pag. 730-749.

Andr. Chr. ESCHENBACHII Ethica mythologica, siue Dissertatio de fabularum poeticarum sensu morali, sub praesidio *Magni Dan.* OMEISII habita, *Altd. 1684*, 4.
Exst. etiam inter ESCHENBACHII Dissertationes Acad. *Norib. 1705, 8. pag. 1, seqq.*

Eliae WEIHENMAIERI Dissertatio de Poetarum fabulis, Philosophiae inuolucris, *Vlmae, 1694*, 4.

Theod. Guil. RITMEIERI Dissertatio de variis veterum Graeciae Sapientum modis tradendi sublimiorem scientiam, *Helmst. 1728*, 4.

Ioh. FRICKII Dissertatio de ortu Philosophiae Graecorum, *Lips. 1695*, 4.

Ioh. Cph. WOLFII Dissertatio de mythica moralia tradendi ratione nov-antiqua, *Vitemb. 1704*, 4.

Theod. Cph. VRSINI Programma de variis philosophandi modis, *Halae Magdeb. 1732*, 4.

§. II.

DE SEPTEM GRAECIAE SAPIENTIBVS.

PLVTARCHI Conuiuium septem Sapientum.
* Editiones vide supra, inter Auctor. Veter. Graecos, sub Artic. PLVTARCHVS.

D. Magni AVSONII Ludus septem Sapientum, et *Eiusdem* Sententiae septem Sapientum, septenis versibus explicatae.
v. inter AVSONII Opera, iunctim edita.

Prius AVSONII Scriptum insertum etiam est STANLEII Historiae Philosoph. Part. I, pag. 84.

Phil. BEROALDI de septem Sapientum Sententiis Libellus.

v. inter BEROALDI Opuscula, *Basil. 1509, 4. 1515, 4. et 1517, 8.*

Laur. NORRMANNI Dissertatio de septem sapientibus Graeciae, *Vpsal. 1693, 8.*

Ioh. LOMEIERI Dissertatio de septem Graeciae Sapientibus.

v. in *Eiusd.* Dier. genial. siue Dissertation. philologicar. Dec. I, pag. 275-311. *Dauentr. 1694, 8.*

Iusti Gotofr. RABENERI Programma de septem Sapientibus.

v. in *Eius* Amoenitatibus historico-philolog. *Lips. 1698, 8. pag. 167-174.*

Wilh. TVRCKE *Discours von den sieben Weisen in Griechenland.*

v. in *auserlesenen Anmerckungen über wichtige Materien und Schrifften, Part. V, Num. I.*

* TVRCKIVM huius Obseruationis, licet nomen additum non sit, esse auctorem, docet HEVMANNVS ex *eiusd.* Praefatione ad Specimen Historiae Sacrae in Act. Philosoph. Vol. II, p. 500, nota m.

Isaac de LARREY *Histoire des sept Sages, a Rotterdam, chez Fritsch et Boehm, Part. I, 1713,* Part. II, 1716, 8.

Alex. Arn. PAGENSTECHERI Dissertationes II de septem Graeciae Sapientibus.

v. in *Eiusd.* Sylloge Dissertationum, *Bremae, 1731.*

Cph. Aug. HEVMANNI *Abhandlung von denen sieben Weisen in Griechenland.*

v. in *Eiusd.* Actis Philosophor. Vol. II, Part. X, pag. 493-537.

§. III.

DE SECTIS PHILOSOPHORVM GRAECORVM.

(A.) GENERATIM.

Reinh. Henr. ROLLII de Sectarum philosophicarum Scriptoribus Graecis potioribus Dissertationes II, *Rost. 1709, 1710, 4.*

PLVTARCHI de Placitis Philosophorum Libri V.

v. inter PLVTARCHI Opera.

GALENI Liber de Historia Philosophica.

v. inter GALENI Opp. et quidem in *Edit. Iunt. in Class. Spuria fol. 2. seqq.* Conf. de hoc Scripto FABRICII Biblioth. Graec. Tom. III, Lib. IV, Cap. XI, p. 361.

ORIGENIS Philosophumenon Fragmentum, quod ex Bibliotheca Medicea descripsit ac Notis illustrauit *Iac.* GRONOVIVS, Graece et Latine.

v. in GRONOVII Thesauro Antiquit. Graec. Tom. X, p. 249.

—— Idem, sub Titulo: Compendium Historiae philosophicae antiquae, siue Philosophumena, quae sub ORIGENIS nomine circumferuntur, recognita et Notis vberioribus illustrata passimque correcta a *Ioh. Cph.* WOLFIO. Praemissa est Praefatio, qua ostenditur, libri Scriptorem incertum esse. Accedunt ad calcem *Iac.* GRONOVII Notae integrae, *Hamb. ap. Chr. Liebezeit, 1706, 8.*

—— Idem, Graece et Latine, cum Notis WOLFII.

v. in ORIGENIS Opp. a *Carolo de la* RVE editis, *Paris. 1733, fol. Tom. I, p. 877, seqq.*

Guil. MORELLII de Veterum Philosophorum origine, successione et doctrina Tabula compendiosa, cum *Hier.* WOLFII Annotationibus. Accedit *Dav.* CHYTRAEI Tabula philosophica, siue Series Philosophorum, et Sectae eorum prae-

praecipuae a THALETE et SOCRATE, inprimis vsque ad CICERONEM deductae.

v. in GRONOVII Thesauro Antiquit. Graecar. Tom. X, pag. 293, seq.

Desid. IACOTII de Philosophorum doctrina Libellus.

Accessit *M. T.* CICERONIS Sententiis insignioribus, *Lugd.* 1556, 12. et *Ioh. Thomae* FREIGII Ciceroniano, *Bas.* 1575, 8, pag. 511, et exst. in GRONOVII Thesauro Antiqu. Graec. Tom. X, p. 349.

Dan. RVNGII Historica vniuersae Graecorum Philosophiae, in nobiliores Sectas distributae, et a prima origine vsque ad CICERONIS tempora deductae, Synopsis, *Gryphisw. exc. Hug. Ferberus*, 1590, 8.

Andr. FROELINGII Dissertatio de natura, diuisione, origine, et progressu, Philosophiae, cumprimis Aristotelicae, variis item Philosophorum Sectis, habita 1658, tertium excusa, *Helmest.* 1669, 4.

Ioh. Mich. SCHWIMMER Dissertatio historica de Professoribus Graeciae, *Ienae*, 1671, 4.

—— Tractatus historicus de Graeciae priscis Professoribus Socraticis, Platonicis, seu Academicis, Peripateticis, Stoicis, alisque, *Ienae, litteris Bauhoferianis*, 1674, 4.

Ant. Felice MARSILI *Discorso delle Sette de' Filosofi e del genio di filosofare.*

v. *nelle Prose dell' Academici Gelati di Bologna*, Bologna, 1671, 4. p. 299-318.

Leonardi COZZANDI de Magisterio antiquorum Philosophorum Libri VI, *Genevae, ap. Sam. de Tournes*, 1684, 12.

* Agit de Philosophorum Graecorum Sectis, earumque successione. Recensionem vide, si lubet, in HEVMANNI Actis Philosoph. Vol. I, p. 1070.

Ioh. Cph. COLERI Dissertatio, Origines quasdam philosophicas veteris et sequioris Graeciae complexa, *Vitemb.* 1714, 4.

(B.) *SPECIATIM,* *f. DE SECTIS QVIBVSDAM PHILOSOPHORVM GRAECORVM SINGVLARIBVS.*

* * *

ANONYMI *Discours von der magern Beschaffenheit der Ionischen Philosophiae theoreticae.*

S. *in auserlesnen Anmerckungen über wichtige Materien und Schrifften, Part. V, Obs. I.*

Cph. Aug. HEVMANNI *Nachricht von der Ionischen Philosophie.*

v. in *Eiusd.* Actis Philosophor. Vol. III, Part. XIV, p. 159-310.

* * *

Franc. PATRICII Discussionum peripateticarum Tomi IV, quibus Aristotelicae Philosophiae vniuersa Historia atque dogmata cum veterum placitis collata declarantur, *Bas. ad Perneam Lecythum*, 1581, *fol.*

Arn. REDEKERI de Philosophiae Peripateticae laudibus, origine et incremento Dissertatio, *Rintelii, typis Petri Lucii*, 1651, 4.

Ioh. IONSII, f. IOENSENII Dissertatio de Historia Peripatetica.

Accessit *Ioh.* LAVNOII Libro de varia ARISTOTELIS in Acad. Paris. fortuna, *Vitemb.* 1720, 8.

Cph. Aug. HEVMANNI *Abhandlung von dem Namen derer Peripateticorum.*

v. in *Eiusd.* Actis Philosophor. Vol. II, Part. XII, pag. 876-899.

* De ARISTOTELE ipso, huius Sectae Auctore, eiusque Philosophia, Scriptores exhibentur inter Scriptores Vitarum particulares.

* * *

Catalogus Scriptorum de Philosophia Cynica.

v. in HEVMANNI Actis Philosophor. Part. XII, pag. 899-911.

LVCIANI Κυνικὸς, siue Commendatio Vitae Cynicae.
v. in LVCIANI Operibus.

MAXIMI *Tyrii* Dissertatio de Vita Cynica.
Est *Eiusd.* Dissertationum XX.

IVLIANI *Imp.* Orationes duae de Philosophia Cynica.
Sunt hae Orationes sexta et septima inter *Eius* Orationes.

Geo. Gottfr. RICHTERI Dissertatio de Cynicis, *Lipf.* 1701, 4.

Ioh. Geo. MEVSCHENII Dissertatio de Cynicis, *Kilonii*, 1703, 4.

Frid. MENZII de fastu philosophico, virtutis colore infucato, in imagine DIOGENIS *Cynici*, Dissertatio, *Lipf.* 1712, 4.

Chr. Gottl. IOECHER de Cynicis nulla re teneri volentibus Programma, *Lipf.* 1743, 4.

Frid. MENZII Programmata II de Cynismo, nec Philosopho, nec homine, digno, *Lipf.* 1744, 4.
(*) Catalogum Cynicorum exhibet FABRICIVS in Biblioth. Gr. Lib. III, Cap. 13, et Notitiam de decem Cynicis falso sic dictis HEVMANNVS in Actis Philosophor. Vol. II, pag. 912.

* * *

Catalogus Scriptorum de Philosophia Stoica.
v. in *C. A.* HEVMANNI Actis Philosophorum, Part. IV, pag. 730-751. Part. VII, p. 161-164. Part. IX, p. 478-487.

Iusti LIPSII Manuductionis ad Stoicam Philosophiam Libri III, *L. Annaeo* SENECAE, *aliis*que Scriptoribus illustrandis.
v. in *Eiusd.* Opp. *Antv.* 1637, *fol.* Tom. IV, pag. 421, seqq.

—— Physiologiae Stoicorum Libri III.
v. in *Eiusd.* Opp. Tom. IV, pag. 529, seqq.

Dan. HEINSII Oratio de Philosophia Stoica.
v. inter *Eiusd.* Orationes, *ap. Elzevir.* 1627, 8. pag. 326, seq.

Thomae GATAKERI Praeloquium, in quo de disciplina Stoica, cum Sectis aliis, Peripatetica et Academica, Epicurea vero praecipue, collata, deque eorum, qui hanc secuti sunt, quae supersunt, SENECAE, EPICTETI, cum primis *M.* ANTONINI, Scriptis disseritur.
Praemissum est *M.* ANTONINI de Reb. suis Libris XII, in GATAKERI Operibus criticis, *Traj. ad Rhen.* 1698, *fol.*

Ioh. Bartholdi NIEMEIERI Dissertatio de Stoicorum ἀπαθείᾳ, exhibens eorum de affectibus doctrinam, rationesque, quibus moti sapientem suum ἀπαθῆ esse voluerunt, *Helmst.* 1679, 4.

Ioh. Alb. FABRICII Dissertatio de antiquorum Philosophorum Stoicorum cauillationibus, *Lipf.* 1692, 4.
Et in *Eiusd.* Opusculis, *Hamb.* 1738, 4. pag. 133, seqq.

MASSOT *Dissertation, quels Philosophes ont fait profession d'une vertu plus solide, ou les Stoiciens, ou les Epicuriens.*
v. *dans le Recueil de Discours et Pieces presentées à l'Acad. des Ieux Floraux de Toulouse*, 1692, *pag.* 21, *et suiv.*

Ioh. Franc. BVDDEI Dissertationes IV de praecipuis Stoicorum in Philosophia morali erroribus, *Halae*, 1696, 4.
Et recusae sunt in *Eiusd.* Analect. Histor. philosoph. *Halae*, 1706, 8.

Cph. Aug. HEVMANNI Dissertatio de Αυτοχειρίᾳ Philosophorum, maxime Stoicorum, *Ienae*, 1703, 4.

Ioh. Wilh. de NEVE Dissertatio de Epicureorum et Stoicorum, celeberrimi inter philosophicas Sectas paris, Christianismo intentatis conuiciis, occasione loci Actor. XVII, 18. *Frf. ad Viadr.* 1708, 4.

Geo. Pauli ROETENBECCII Dissertatio de Stoicorum et Aristotelicorum circa gradum necessitatis bonorum externorum ad summam beatitatem disceptatione, *Altd.* 1709, 4.

Geo.

Geo. Frid. ZSCHAV Dissertationes II de Apotheosi a Stoicis affectata et asserta, *Vitemb. 1715*, 4.

Ioh. Henr. FISCHERI Dissertatio de Stoicis ἀπαθείας falso suspectis, *Lips. 1716*, 4.

Mich. Frid. QVADII Dissertatio historico-philosophica, tritum illud Stoicorum Παράδοξον περὶ τῆς Ἀπαθείας expendens, *Sedini*, 1720, 4.

Ioh. Iac. DORNFELDII de fine hominis Stoico Dissertatio, *Lips. 1720*, 4.

Ioh. Chr. BVRGMANNI Dissertatio de Stoa, a Spinozismo et Atheismo exculpanda, *Vitemb. 1721*, 4.

Iac. BRVCKERI de Prouidentia Stoica Epistola ad *I. G.* SCHELHORNIVM.
  v. in SCHELHORNII Amoenitat. Litterar. Tom. VIII, p. 443, et in BRVCKERI Miscell. Histor. Philos. Litterar. p. 147.

Mich. Henr. REINHARDI de Stoicorum verbo Deo, Programma, *Torgauiae*, *1737*, 4.

—— De Mundo optimo, praesertim ex Stoicorum sententia, Commentatio, *Torgauiae*, *1738*, 4.

Ioh. Iac. ZIMMERMANNI Examen argumentorum, quibus suam de fato Stoicorum sententiam impugnauerat *I. F.* BVDDEVS.
  v. in Museo Heluet. Part. VI, p. 175-214.

Iac. BRVCKERI de Stoicis subdolis Christianorum imitatoribus, Dissertatio.
  v. in *Eiusd.* Miscell. Histor. Philos. Litterar. Critic. *Aug. Vindel. 1748*, 8. P. I, pag. 225-257.

* * *

Dan. HARTNACCII Historia breuiuscula Scepticismi veteris et recentioris.
  Adiecta est *Franc.* SANCHEZ Tractatui, quod nihil scitur, *Stetini*, *1665*, 12.

Ioh. Frid. HEVNISCHII Dissertatio de Philosophia aphilosophia, siue Scepticismo, *Lips. 1682*, 4.

Iac. ARNHEMII Dissertatio de Pyrrhonia Secta, *Vps. 1708*, 8.

Chr. Aug. HAVSEN de Contradictionibus Scepticorum Programma, *Lips. 1733*, 4.

Iean Pierre de CROVSAZ *Examen du Pyrrhonisme ancien et moderne*, à la Haye, *chez Pierre de Hondt*, *1733*, *fol.*

* * *

Cph. Aug. HEVMANNI *Abhandlung von der Secte derer Elpisticorum.*
  v. in *Eiusd.* Actis Philosophor. Vol. III, Part. XVIII, p. 911-920.

Iac. BRVCKERI Dissertatio historico-critica de Secta Elpisticorum.
  v. in Miscellaneis Berolinens. Continuat. IV, s. Tomo V, pag. 222-236, et auctior in BRVCKERI Miscell. Hist. Philosoph. Litterar. p. 164, seqq.

Chr. Gottl. IOECHERI de Philosophis Elpisticis Programma, *Lips. 1743*, *fol.*

* * *

Arn. WESENFELD Dissertatio de Natura Philosophiae electiuae, *Frf. ad Viadrum*, *1694*, 4.

Gottfr. OLEARII Dissertatio de Philosophia eclectica.
  Inserta est STANLEII Historiae Philosoph. a *Gottfr.* OLEARIO Latine editae, *Lips. 1711*, 4. p. 1205, seqq.

Ioh. Henr. ZÖPFFII Dissertatio de Origine Philosophiae electicae, *Ienae*, *1715*, 4.

Geo. Chr. GLOECKNERI de POTAMONIS *Alexandrini* Philosophia electica, recentiorum Platonicorum disciplinae admodum dissimili, Dissertatio, *Lips. 1745*, 4.

SECTIO

SECTIO X.
DE PHILOSOPHIA ROMANORVM.

Paganini GAVDENTII de Philosophiae apud Romanos initio et progressu Volumen, in quo, praeter Historiam, multa ad contemplationem rerum et dissidentes veterum Sapientum Scholas facientia enarrantur, *Pisis, typis Amator. Massae et Laur. de Landis*, 1643, 4.

—— Idem Liber.

v. in noua variorum Scriptor. Collectione, Fascic. II et III, *Halae Magdeb.* 1716, 8.

* Excerpta etiam ex hoc libro satis ampla exhibent Obseruationes Halenses, Tom. VII, Num. IX et XIII.

SECTIO XI.
DE PHILOSOPHIA PATRVM ECCLESIAE.

Ern. Sal. CYPRIANI Diatribe academica, qua expenditur illud TERTVLLIANI: Haereticorum Patriarchae Philosophi, *Helmst.* 1699, 4.

Adami RECHENBERGII Dissertatio, an Haereticorum Patriarchae Philosophi? ex illo TERTVLLIANI adv. HERMOGENEM, c. VIII, *Lips.* 1705, 4.

Le Platonisme devoilé, ou Essai touchant le verbe Platonicien, divisé en deux parties, à Cologne, *chez Pierre Marteau*, 1700, 12.

[SOVVERAINIVM huius Scripti Auctorem esse, iam ab aliis obseruatum est.]

BALTVS *Defense des SS. Peres accusez de Platonisme*, à Paris, *chez Le Conte et Montalant*, 1711, 4.

—— *Jugement des SS. Peres sur la Morale de la Philosophie payenne*, à Strasbourg, *chez I. R. Doulssecker*, 1719, 4.

* De Doctrina morali Patrum Eccles. Scriptores inter eos, qui de Historia Ethicae egerunt, quaerendi sunt.

Imman. Ern. HAHNII de Platonismo Theologiae veterum Ecclesiae Doctorum, nominatim IVSTINI *Martyris*, et CLEMENTIS *Alexandrini*, corruptore, *Viteb.* 1733, 4.

Ioh. Laur. MOSHEMII de turbata per recentiores Platonicos Ecclesia Dissertatio, *Helmst.* 1725, 4.

SECTIO XII.
DE PHILOSOPHIA MEDII AEVI ET SCHOLASTICA.

(*) Cum Scriptores de Theologia scholastica ab iis, qui de Philosophia scholastica exposuerunt, separari commode nequeant, vtriusque Scriptores historicos hic indicare visum fuit.

Gisb. VOETII Dissertatio de Theologia scholastica, hab. 1640.

v. in *Eiusd.* Dissertationibus selectis, *Vltraj.* 1648, 4. Part. I, pag. 12-29.

Adami TRIBBECHOVII de Doctoribus scholasticis, et corrupta per eos diuinarum humanarumque rerum Scientia, Liber singularis. Editio secunda, cui accessit *Cph. Aug.* HEVMANNI Praefatio, Vita

Vita TRIBBECHOVII, a *W. E.* TENZELIO scripta, et Index copiosus, *Ienae, ap. Ioh. Fel. Bielckium, 1719, 8.*
Prodiit primum *Giessae, 1665, 8.*

Iac. THOMASII Dissertatio de Doctoribus scholasticis Latinis, *Lips. 1676,* 4.
v. etiam in Noua Libror. rarior. Collectione, Fascic. III, p. 507. *Halae, 1710, 8.*

— Dissertatio de Theologia scholastica, et eius initio.
v. in *Chr.* THOMASII Historia Sapientiae et Stultitiae, *Halae, 1693, 8.* Tom. III, pag. 225-243.

— Praefatio de caussis ineptiarum barbari aeui scholastici.
v. inter *Eiusd.* Praefationes, *Lips. 1681, 8.* pag. 542, seqq.

— Oratio de Secta Nominalium.
Est duodecima *Eius* Orationum, *Lips. 1683, 8.*

— Tituli honorarii Scholasticorum, ordine alphabetico.
v. in HEVMANNI Actis Philosophor. Vol. III, p. 921-929.

Elia di AMATO *Lettera, in che tempo si vede in uso la scolastica Teologia.*
v. *nelle Lettere erudite di* AMATO, Genuae, *1715, 4. Part. II, p. 378-385.*

Cph. Aug. HEVMANNI Praefatio de origine, appellatione, natura atque ἀσοφίᾳ Theologiae ac Philosophiae scholasticae.
Praemissa est *Ad.* TRIBBECHOVII Libro de Doctor. scholast. *Ienae, 1719, 8.* pag. 6-32.

Chr. BREITHAVPT de Naeuis Scholasticorum in Metaphysica commissis Programma, *Helmst. 1720,* 4.

SECTIO XIII.

DE PHILOSOPHIA RECENTIORI ET HODIERNA.

§. I.

DE PHILOSOPHIAE CARTESIANAE FATIS.

Ioh. TEPELII Historia Philosophiae Cartesianae, *Norimb. ap. Endteri haeredes, 1674, 12.*

Ioh. Cph. STVRMII Dissertatio de Cartesianis et Cartesianismo, *Altd. 1677,* 4.

Valent. ALBERTI Dissertatio de Cartesianismo et Cocceianismo Belgio molestis, *Lips. 1678,* 4.

Ioh. CLAVBERGII Differentia inter Cartesianam et alias in Scholis vsitatam Philosophiam. Accesserunt Dissertationes, agentes de libertate philosophandi, notis verae Philosophiae, Praerogatiuis scholasticae Philosophiae prae Cartesiana, statuto Academiarum de sola Philosophia ARISTOTELIS docenda, habitae in Belgio a quodam Professore Physicae, *1680,* 4.
Biblioth. Bunav.

Ioh. STEVCHII Dissertatio de CARTESIO, eiusque Philosophiae fatis, Resp. *Car.* LVNDIO, *Vps. 1720, 8.*

Acta zwischen der Theologischen und Philosophischen Facultaet zu Vpsal, in puncto Philosophiae Cartesianae.
S. *in der Schwedischen Bibliothec IIten Stück, pag. 52-118.* Stockholm und Leipzig, *1728,* 4.

Histoire de la Conjuration faite à Stockholm contre Mr. D'ESCARTES, *à Paris, 1695, 12.*
* *Cette Histoire pretendue est un badinage.* v. *Memoir. de* NICERON, *T. XXXI, pag. 311.*

Adr. RELANDI Oratio de incremento, quod Philosophia cepit hoc Seculo, *Amst. ap. Thom. Myls, 1700,* 4.

* * *

CENSVRAE ET DEFENSIONES PHILOSOPHIAE CARTESIANAE.

Recueil de quelques Pieces curieuses concernant la Philosophie de Mr. DESCARTES, *à Amst. 1684, 12.*

Petr. Dan. HVETII Censura Philosophiae Cartesianae, *Helmest. typis G. W. Hammii, 1690, 4.* *

* prodiit primum *Paris. 1689, 12.*

Lettre de M. MENIOT, *Medecin de Paris, à Mr.* HVET, *touchant la Philosophie Cartesienne, ecrite en 1659.*

v. *dans les Dissertations sur diverses matieres, recueillies par* l'Abbé de TILLADET, *à la Haye, 1714, 12. Tom. II, p. 174-179.*

Ioh. Eberh. SCHWELINGII Exercitationes Cathedrariae in *Petri Dan.* HVETII Censuram Philosophiae Cartesianae, *Bremae, typis Herm. Braueri, 1690, 8.*

Pierre Silvain REGIS *Réponse au Livre qui a pour titre: P. Dan.* HVETII Censura Philosophiae Cartesianae, *à Paris, 1691, 12.*

Arn. GEVLINX Annotata maiora in Principia Philosophiae *Renati Des*-CARTES. Accedunt Opuscula philosophica *eiusdem Auctoris*, Dordraci, *ap. Theodor. Goris, 1691, 4.*

Vyoage du monde de DESCARTES, [*par Gabr.* DANIEL,] *à Paris, chez la Veuve Sim. Bénard, 1690, 12.*

Et dans le Recueil des Ouvrages du Gabr. DANIEL, *à Paris, 1724. 4. Tom. I, p. I, et suiv.*

(*) *Cet Ouvrage est une Critique ingenieuse des Sentimens de* DESCARTES, vid. *Memoir. de* NICERON, *T. XXXI, pag. 313.*

Suite du Voyage du monde de DESCARTES, *ou Nouvelles Difficultez proposées à l'Auteur du Voyage du monde de* DESCARTES, *avec la Refutation de deux defenses du Systeme general du monde de* DESCARTES, à Amst. *chez Pierre de Coup, 1713, 12.*

(*) *Cet Ouvrage est encore du P.* DANIEL, *suivant le* NICERON, *dans* Ses *Memoir. T. XXXI, p. 313.*

Lettre apologetique de l' Auteur du Voyage du monde de DESCARTES.

v. *dans le Recueil des Ouvrages du P.* DANIEL, à Paris, *1724, 4. Tomo III, pag. 548, et suiv.*

Nouveaux Memoires pour servir à l' Histoire du Cartesianisme, par M. G. de l' A. [i. e. Mr. *Gilles* de l'AVNAY,] *à Vtrecht, 1693, 12.*

(*) *Cet Ouvrage est de* Pierre Dan. HVET, *bien que Mr.* Gilles *de l'* AVNAY, *homme celebre tenant des Conferences à Paris, y ait preté son nom.* vid. *Memoires de* NICERON, *T. XXXI, p. 64.*

Ioh. SPERLINGII Oratio de Cartesianismo. S. *in denen Vnschuldigen Nachrichten, 1706, p. 178-188.*

Ioh. Geo. HOCHEISEN Cartesiana Cosmopoeia, cum antiquorum Philosophorum placitis collata, *Vitemb. 1706, 4.*

Dan. Guil. MOLLERI Argumentum CARTESII pro existentia Dei probanda ex idea Dei innata desumtum, ab obiectionibus liberatum, *Altd. 1710, 4.*

Comparaison de deux Philosophies de DESCARTES *et de* NEWTON, *avec des Remarques sur l'une et sur l'autre, par Mr.* de *St.* AVBIN.

v. *dans le Mercure de France, An. 1734, Mart. p. 495. April, p. 659. Iuin, 1104 et 1308.*

§. II.

§. II.
DE PHILOSOPHIA LEIBNITIANA ET WOLFIANA.

Erzehlung der wegen der Wolffischen Philosophie entstandenen Streitigkeiten.

S. *in Monathlichen Nachrichten von gelehrten Leuten und Schrifften*, Iena, *1726, 8. p. 43, 125, 247, 333, 495, 598, 683, 776, 864, 943, 1019.*

Neue Schrifften über die angegebene Irrthümer, welche in der Philosophie des Hrn. Hof-Rath WOLFFS *enthalten seyn sollen etc. Nebst einer Nachricht von den Historie dieser neuen Streitigkeit, aus dem Französischen übersetzt*, Leipzig, *bey Ern. Chr. Schröter*, *1736, 4.*

Car. Gunth. LVDOVICI *kurtzer Entwurff einer vollstaendigen Historie der Wolffischen Philosophie*, Leipzig, *bey Ioh. Geo. Löwe*, *1736, 8.*

—— *Ausführlicher Entwurff einer vollstaendigen Historie der Leibnitzischen Philosophie, mit darzu dienlichen Kupffern und Registern, II Theile*, Leipzig, *bey Ioh. Geo. Löwe*, *1737, 8.*

ANONYMI *Gespraech über die Frage: ob die Wolffische Philosophie wieder fallen werde.*

S. *in Ober-Lausitzischen Beytrag zur Gelahrtheit, Vol. IV, Part. I, II.*

Aug. Gabr. GEHLII de Principiis Philosophiae Wolfianae ante WOLFIVM Programma, scriptum 1744.

v. in Bidermanni Select. Scholast. Vol. II, Fascic. II, p. 541, seqq.

CAPVT X.
HISTORIA LOGICAE, METAPHYSICAE ET PNEVMATICAE.

SECTIO I.
HISTORIA LOGICAE.

§. I.
DE LOGICAE VSV, FINE ET ABVSV.

Viti (ORTELII) *Winshemii* Oratio de Dialectica, hab. 1560.

v. inter *Phil.* MELANCHTHONIS Oration. *Witeb.* *1590, 8.* Tom. V, p. 306-318.

Iac. CRVCII Oratio in laudem Logicae.

v. in *Eiusdem* Suada Belgica, *Amst. 1657, 12.* p. 1-10.

Olai BORRICHII Dissertatio de vsu Logices, hab. 1677.

v. inter *Eiusd.* Dissertationes, s. Oration. Academ. *Hauniae*, *1715, 8. Tom. I, pag. 111, seqq.*

Chr. ESSERSTAEDT Dissertatio de Logicae vtilitate, *Erfurti*, *1704, 4.*

Aug. Nathan. HVBNERI Dissertatio de cultura Philosophiae rationalis, *Halae Magdeb. 1710, 4.*

Bened. Gottl. CLAVSWITZ Dissertatio, an Homines omnes et singuli ad Studium Logicae artificialis obligentur? *Lipsi. 1718, 4.*

Ioh. PRIDEAVX Differtatio de vſu Logices in Theologicis.

v. in *Eiusd.* Opp. theologic. *Tiguri, 1672, 4. p. 190-204.*

Frid. BVDE Differtatio quantum Logica iuuet oratorem? *Lipſ. 1694, 4.*

Ioh. Dieter. BOHM Differtatio de vſu Logicae in Oratoria Sacra, *Ienae, 1714, 4.*

Mart. CNOBLOCHII Differtatio de fine Logices, an in communicatione veritatis confiſtat, *Vitemb. 1714, 4.*

Ioh. Geo. IOCHII Differtatio de augmento rationalis Philoſophiae, *Ienae, 1707, 4.*

Corn. Dieter. KOCHII Programma de abvſu Logices, *Helmſt. 1704, 4.*

—— Programma, quo Dialectica et Analytica moderna et Hiſtoria Logicae promittuntur, [agitur de vſu Logices] *Ibid. 1708, 4.*

§. II.

SCRIPTORES HISTORIAE LOGICAE GENERALES.

Petr. RAMVS de Logicae Auctoribus.

Conſtituit Librum I Scholar. dialecticar. in *Eiusd.* Libro inſcripto: Scholae in liberales Artes, *Baſ. 1578, fol.*

Barth. KECKERMANNI de Logicae Diſciplinae Auctoribus et Inuentoribus.

Eſt Tractatus II *Eius* Praecognitor. Logicor. quae exſt. in *Eiusd.* Syſtemate Syſtematum.

Gerh. Ioh. VOSSII Libri II de Logices et Rhetoricae natura et conſtitutione.

Equidem hic liber iure ſuo inter eos referendus eſt, qui praecepta Logices tradiderunt. Mentio tamen eius et hic facienda erat, quia praeſertim Cap. VIII de Logicae inuentore et incremento agitur, et multa, praeter haec, alia, ad Hiſtoriam huius Diſciplinae apprime facientia, ibi traduntur.

Petri GASSENDI de Logicae origine et varietate Liber vnus.

v. in *Eiusdem* Opp. *Lugd. 1658, fol.* T. I, p. 35, ſeq.

Gottfr. WEGENERI Diſquiſitiuncula hiſtorico-philoſophica de Origine Logices, *Olſnae Sileſ. typis Ioh. Seyfferti, 1667, 12.*

—— Eadem recuſa, *1689, 4.*

René RAPIN *Reflexions ſur la Logique.*

v. *dans* Ses *Oeuvres*, à la Haye, *1725, 12. Tom. II, p. 393-409.*

Henr. Aſcanii ENGELKE Differtatio de Logices ortu et progreſſu, ad noſtra vſque tempora, occaſione verborum *Petri* GASSENDI Exerc. parad. Lib. I, Ex. 7, p. 138. *Lipſ. 1698, 4.*

Ioh. Alb. FABRICII Specimen elencticum Hiſtoriae Logicae, *Hamb. 1699, 4.*

v. etiam in *Eiusd.* Opuſculor. hiſtorico-critico-litterarior. Sylloge, *Hamb. 1738, 4. p. 161, ſeq.*

Iac. Frid. REIMMANNS *Critiſirender Geſchichts-Calender von der Logica, darinnen das Steigen und Fallen dieſer Diſciplin vom Anfang der Welt bis auf das Jahr* CHRISTI *1600 vorgeſtellet wird,* Frf. am Mayn, *1699, 8.*

Ioh. Franc. BVDDEI Praefatio de fatis Studii Logici, *eius*que vera indole, adminiculis et defectibus.

Praemiſſa eſt *Eiusd.* Arti cogitandi, *Halae, 1704, 8.*

Cph. Frid. AYRMANNI Differtatio de Dialectica Veterum, *Vitemb. 1716, 4.*

Ioh. Iac. SYRBII Praefatio de fatis Logicae.

Praemiſſa eſt *Eiusdem* Inſtitutionibus Philoſophiae rational. electicae, *Ienae, 1717, 8.*

Sebaſt. EDZARDI Differtatio, quantum Reformatio LVTHERI profuerit Logicae, *Hamb. 1717, 4.*

Ioh. Henr. ACKERI Differtatio de Logica in cunis et in Sectis, *Rodolſt. 1718, 4.*

Ioh.

Ioh. Geo. WALCHII Hiſtoria Logicae.
v. in *Eius* Parergis Academ. *Lipſ.* 1721, 8. p. 453 - 848.

Ioh. Nic. FROBESII de praeclaris recentiorum Philoſophorum in Logicam et Metaphyſicam meritis Oratio, *Helmſt.* 1740, 4.

§. III.

SCRIPTORES HISTORIAE LOGICAE SPECIALES.

a) RATIONE HABITA VARIARVM GENTIVM.

Corn. Dieter. KOCHII Initia Polyhiſtoris Logici, ſiue Hiſtoriae Logicae diuinae angelicae et heroicae, ſ. mythicae, *Helmſt.* 1710, 4.

—— Incrementum Polyhiſtoris Logici, ſ. Hiſtoria Logicae Patriarcharum, *ibid.* 1713, 4.

Iac. Guil. FEVERLINI Diſſertatio de Adami Logica, Metaphyſica, Matheſi, Philoſophia practica, et Libris, *Altd.* 1717, 4.

Ioh. Iulii STRVVII Rudimenta Logicae Ebraeorum, ex Iudaeorum Scriptis eruta exemplisque illuſtrata III Diſſertationibus, *Ienae*, 1697, 4.

Ioh. Petri LVDOVICI Hiſtoria rationalis Philoſophiae apud Arabes et Turcas.
v. ſupra Lib. II, Cap. XII, Sect. III, §. I.

Ioh. STEVCHII Hiſtoria Logicae Arabum.
v. ſupra, Lib. II, Cap. XII, Sect. III, §. I.

b) RATIONE VARIARVM DOCTRINARVM AD LOGICAM PERTINENTIVM.

Erdm. Gothofr. CAMENTII Diſſertatio de Hiſtoria notionum, *Vitemb.* 1715, 4.

Ioh. Gottlob. VOLLSACK de Idearum Origine Diſſertatio, *Vitemb.* 1710, 4.
* Sententias veterum et recentiorum Philoſophorum de Ideis commemorat.

Iac. BRVCKERI Tentamen Introductionis in Hiſtoriam Doctrinae de Ideis, *Ienae*, 1719, 4.

—— Hiſtoria Philoſophica Doctrinae de Ideis, qua tum veterum, in primis Graecorum, tum recentiorum, Philoſophorum placita enarrantur, *Aug. Vindel. ap. Dav. Raym. Mertz et Ioh. Iac. Mayer*, 1723, 8.

—— Schediaſma hiſtorico-philoſophicum de conuenientia numerorum PYTHAGORAE cum Ideis PLATONIS, harumque ex illis origine, Supplemento Hiſtoriae de Ideis inſeruiens.
v. in SCHELHORNII Amoenitat. Litterar. Tom. VII, Art. 3. et auctius in BRVCKERI Miſcell. Hiſtor. Philoſoph. Litterar. *Aug. Vindel.* 1748, 8. p. 56, ſeqq.

—— Supplementum II ad Hiſtoriam philoſophicam de Ideis.
v. ibid. Tom. VIII, Art. I, et auctius in *Iac.* BRVCKERI Miſcell. Philoſoph. litterar. *Aug. Vindel.* 1748, 8. p. 110, *ſeqq.*

Vrb. Gottlob THORSCHMIDII Hiſtoria Probabilitatis antiquiſſima, *Lipſ.* 1748, 4.

Adolphi CLARMVNDI (*Ioh. Cph.* RVDIGERI) Exercitatio hiſtorico-critica de praecipuis Topicorum explanatoribus antiquis et recentioribus, *Lipſ. ap. Dav. Lauer*, 1708, 8.

Ioh. Fridem. SCHNEIDERI Diſſertatio de variis argumentandi methodis veterum et recentiorum Philoſophorum, *Halae, ſine anno*, 4.

Ioh. Andr. SCHMIDII Diſquiſitio de diuerſis diſputandi proceſſibus, *Ienae, ſine mentione anni*, 4.

Ioh. Caſp. GVNTHERI Diſſertatio de modo diſputandi Megarico, *Ienae*, 1707, 4.

Ioh. Bernh. WIDEBVRGII Diſſertatio de variis diſputandi modis, *Helmſt.* 1711, 4.

Ioh. Geo. LEIGH Diſſertatio hiſtorico-philoſophica de origine et cauſſis Diſputationum Academicarum, *Rintelii, 1715*, 4.

Ern. Frid. NEVBAVERI Diſſertatio de Iure Diſputationum apud omnes omnium religionum populos, exceptis Muhamedanis, *Halae, 1731*, 4.

Chr. THOMASII Programma de differentia Diſputationum hodiernarum a Diſputationibus praecedentium temporum.
v. inter Programmata Thomaſiana, *Halae et Lipſ. 1724, 8. p. 229, ſeqq.*

Ioh. Geo. PERTSCHII Diſſertatio de inauguralium Diſputationum Theologicarum origine et iure, *Altd. 1697*, 4.

Dav. HEILIGENDOERFFER Diſſertatio de Diſputationibus Academicis, *Regiom. 1734*, 4.

Ioh. Andr. Mich. NAGELII Diſſ. de modo diſputandi, quo Doctores Iudaei quondam Norimbergae in exercendis atque acuendis ſuis diſcipulis vſi ſunt, *Altd. 1737*, 4.

Ioh. Dav. MVLLER de Academicis Doctorum Iudaeorum Diſputationibus Diſſertatio, *Lipſ. 1741*, 4.

Ioh. Gottl. BOSSECK de Diſputationibus apud Ebraeos, *Lipſ. 1741*, 4.

Caſp. THVRMANNI *Schreiben vom Vortheil und Nutzen der Academiſchen Diſputationum.*
S. *in Aufgefangenen Brieffen, III Ravage, p. 390 - 397.*

Sam. STRYCKII Epiſtola de Diſputationum vſu.
S. *in Aufgefangenen Brieffen, III Ravage, p. 398 - 401.*

c) RATIONE MODI LOGICAM TRACTANDI.

Iac. Wilh. FEVERLINI Diſſertatio de variis modis Logicam tradendi, ſpeciatim de Logica Symbolica, *Ienae, 1712*, 4.

—— Diſſertatio de Logica hieroglyphica, *Lipſ. 1712*, 4.

—— Programma de Logicis paradigmaticis Theologicis, Iuridicis, aliisque, *Altd. 1715*, 4.

SECTIO II.

HISTORIA METAPHYSICAE.

§. I.

SCRIPTORES DE VSV, FINE ET ABVSV METAPHYSICES.

Ioh. Ludov. FABRICII Diſſertatio de Natura et vſu Metaphyſices.
v. in *Eius* Opp. *Tiguri, 1698, 4. p. 18.*

René RAPIN *Reflexions ſur la Metaphyſique.*
v. *dans* Ses *Oeuvres*, à la Haye, *1725*, 12. *Tom. II, p. 464 - 474.*

Bernh. WAGNERI Diſſertatio de vſu Metaphyſicae in Theologia, *Argent. 1687*, 4.

Dan. Guil. MOLLERI Diſſertatio de Terminorum metaphyſicorum vſu in Theologia, *Altd. 1691*, 4.

Ioh. Gottlob STOLTZEN Diſſertatio, an Metaphyſica tantum pro Lexico philoſophico ſit habenda? *Witteb. 1693*, 4.

Ioh. Phil. BARTENSTEINII Diſſertatio de iuſta et iniuſta ſtudii metaphyſici auerſatione, *Argent. 1710*, 4.

Chr. WOLFFII Praefationes II de Ontologia.
Harum Praefationum prima praemiſſa eſt *Eius* Ontologiae, *Frf. et Lipſ. 1730*, 4. et Germanice verſa exſt. in *Eiusd.* Scriptis philoſophic. minor. Part. III, p. 133, *Halae, 1737*,

1737, 8. Altera praefixa est Controuersiis inter LEIBNITIVM et CLARKIVM, Germanice, *Ienae*, 1720, 8. et inserta WOLFII Scriptis philosoph. minor. Part. III, p. 271.

Ioh. Cph. GOTTSCHEDII Oratio pro vtilitate et necessitate Metaphysicae, in contemtores eius, *Lipf.* 1734, 4.

Ioh. SKYTTE Oratio contra Metaphysicam, hab. 1640.

v. *in* Chr. NETTELBLADTI *Schwedischer Bibliothec*, Stockh. et Lipf. 1731, 4. *Part. IV, p.* 122 - 135.

§. II.

SCRIPTORES DE HISTORIA METAPHYSICES.

Iac. THOMASII Historia Metaphysicae. Adiecta est *Eiusd.* Erotematibus metaphysic. *Lipf.* 1705, 8.

Chr. IVNCKERI Historia breuis Metaphysicae.

v. in *Eiusd.* Lineis primis Eruditionis, *Altenb.* 1714, 4. *p.* 76 - 81.

Chr. BREITHAVPT de Naeuis Scholasticorum in Metaphysica.

v. supra, Cap. IX, Sect. XII, huius Libri.

Ioh. Nic. FROBESIVS de recentiorum Philosophorum meritis in Logicam et Metaphysicam.

v. supra, inter Scriptor. Histor. Logices, §. II.

SECTIO III.

HISTORIA PNEVMATICAE.

Sam. REYHERI Dissertatio de Aëre, siue origine et progressu Pneumatices, *Kiliae*, 1712, 4.

Bibliotheca, siue Acta et Scripta Magica, *oder gründliche Nachrichten und Vrtheile von solchen Büchern und Handlungen, welche die Macht des Teuffels in leiblichen Dingen betreffen, herausgegeben von* Eberh. Dav. HAVBER, *I - XXXVI Stück*, Lemgo, 1738, 8. *Vol. III, c. fig.*

CAPVT XI.

HISTORIA PHYSICAE, CHEMIAE ET OECONOMICES.

SECTIO I.

DE PHYSICES VTILITATE ET PRAESTANTIA.

Pauli EBERI Oratio de doctrina Physica.

v. inter *Phil.* MELANCHTHONIS Declamationes, *Seruestae*, 1586, 8. Tom. IV, p. 231 - 242.

Ioh. Cph. STVRMII Dissertatio de Philosophia naturali ad vitam beate degendam facem praeferente, *Altd.* 1695, 4.

Ioh. CLERICI Dissertatio de vtilitate Physicae.

Acces-

Acceſſit coronidis loco *Eius* Operum philoſoph. Tomo IV, p. 351-358. *Amſt. 1704, 8.*

Ruardi ANDALAE Oratio de Phyſicae praeſtantia, vtilitate et iucunditate, *Franequerae, 1701, fol.*

Aug. Nathan. HVBNERI Diſſertatio de cultura Philoſophiae naturalis, *Halae Magdeb. 1713, 4.*

Ioh. Petri de CROVSAZ de Phyſicae vtilitate Diſſertatio philoſophica, *Gron. 1725, 12.*

Ioh. Abr. BIRNBAVM Diſſertatio de inſigni Phyſices in Iurisprudentia vtilitate, *Lipſ. 1721, 4.*

Frid. Wilh. KLOSE Diſſertatio de vſu Phyſicae in Medicina, *Lipſ. 1696, 4.*

Chr. Henr. ERNDL Diſſertatio de vſu Hiſtoriae naturalis exotico-geographicae in Medicina, *Lipſ. 1700, 4.*

Ioh. POLENI Oratio de Phyſices in rebus mathematicis vtilitate, hab. 1716.
v. inter Clariſſ. Viror. Orationes ſelect. a *Ioh. Erh.* KAPPIO editas, *Lipſ. 1722, 8.* p. 679, ſeq.

Nanio NANI *Lettera della Nobilità ed Vtilità dello ſtudio degl' Inſetti.*
v. *nell' Oſſervazioni ed Eſperienze di* VALLISNIERI, *Padoua, 1726, 4. pag. 97.*

S E C T I O II.

SCRIPTORES HISTORIAE PHYSICES ET CHEMIAE.

Herm. CONRINGII Tractatus de natura Phyſices, eiusdemque auctoribus, *Helmſt. 1657, 4.*

Ioh. Andr. SCHMIDII Diſſertatio de Sectis Phyſicorum in genere, *Ienae, 1676, 4.*

Mich. Bernh. VALENTINI Hiſtoria Phyſices experimentalis, *Giſſae Haſſor. typis Henn. Mülleri, 1688, 4.*

— Diſſertatio de ortu et progreſſu Philoſophiae naturalis, *Giſſae Haſſor. 1701, 4.*

René RAPIN *Reflexions ſur la Phyſique.*
v. *dans* Ses *Oeuvres*, à la Haye, *1725, 12. Tom. II, p. 432-463.*

Ioh. VALLERII et *Petri* ELVII Diſſertationes duae de fatis Philoſophiae naturalis, *Vpſ. 1713, 1716, 8.*

Chr. IVNCKERI Hiſtoria breuis Phyſicae.
v. in *Eiusd.* Lineis primis Eruditionis, *Altenb. 1714, 4.* pag. 141-158.

Ioh. Petri de CROVSAZ de Phyſicae origine, progreſſibus, eiusque tractandae methodo, et de corporis eſſentia in ſpecie philoſophica Praelectio, *Groningae, 1724, 4.*

Sigiſm. Iac. APINI Meditatio de incremento Phyſices per Medicos facto.
v. in *Frid. Iac.* BEYSCHLAGII Sylloge varior. Opuſculor. Tom. I, Faſcic. IV, pag. 733-742. *Halae, 1729, 8.*

REGNAVLT *L'origine ancienne de la Phyſique nouvelle, où l'on voit dans des entretiens par Lettres, ce que la Phyſique nouvelle a de commun avec l'ancienne, le degré de perfection de la Phyſique nouvelle ſur l'ancienne, et les moiens, qui ont amené la Phyſique à ce point de perfection, III Parties,* à Amſt. *aux dépens de la Compagnie, 1735, 12. Vol. III.*

Olai BORRICHII Diſſertatio de ortu et progreſſu Chemiae, *Hafniae, per Matth. Goddichenium, 1668, 4.*

— Conſpectus Scriptorum Chemicorum illuſtrium. Libellus poſthumus, cum praefixa Hiſtoria Vitae ipſius, ab ipſo conſcripta, *Hauniae, Sumt. Sam. Garmanni, 1697, 4.*

Pierre Dan. HVET *de l'origine et du progrés de la Chymie.*

v. *dans*

v. *dans le Huetiana*, à Paris, *1722*, *8*. *pag. 360-368*.

Herm. BOERHAVE de origine et progreſſu Chemiae.

Conſtituit Partem I *Eius* Elementor. Chemicor. *Lugd. Bat. 1732*, *4*.

Nic. LENGLET du FRESNOY *Hiſtoire de la Philoſophie Hermetique accompagnée d' un Catalogue raiſonné des Ecrivains de cette Science. Avec le veritable Philalethe, revû ſur les Originaux, III Tomes*, à la Haye, *chez Pierre Goſſe*, *1742*, *12*. *Voll. III.*

Die erſten Linien einer Hiſtorie der Chymie in aeltern und neuern Zeiten.

S. *im Ober-Lauſitziſchen Beytrag zur Gelahrheit, im IV Band, im XLII und XLIII Stück, pag. 671-702.*

SECTIO III.

BIBLIOTHECAE SCRIPTORVM PHYSICORVM ET CHEMICORVM.

Corn. a BEVGHEM Syllabus recens exploratorum in re medica, phyſica et chymica, prout in Miſcellaneis Medico-phyſicis Naturae Curioſorum Germaniae, Galliae, Daniae et Belgii ſparſim extant, in ordinem redactus, et iuxta Indicem harmonice adornatus, *Amſt. ap. Ianſſonio-Waesbergios*, *1696*, *12*.

Ioh. Iac. SCHEVCHZERI Bibliotheca Scriptorum, Hiſtoriae Naturali omnium terrae Regionum inſeruientium. Hiſtoriae Naturalis Heluetiae Prodromus. Acceſſit *Iac.* LE LONG de Scriptoribus Hiſtoriae Naturalis Galliae, *Tiguri*, *typis Henr. Bodmeri*, *1716*, *8*.

Iulii Bernh. von ROHR *Phyſicaliſche Bibliothec, darinnen die meiſten und neueſten Schrifften, ſowohl von der Natur-Wiſſenſchafft überhaupt, als inſonderheit von den Elementen, von den Gewaechſen, Kraeutern, Mineralien, Thieren, Menſchen, Meteoren, und andern Phyſicaliſchen Materien, handeln, theils angeführet, und theils beurtheilet* werden, Leipzig, *bey Ioh. Chr. Martini*, *1724*, *8*.

Franc. Ern. BRVCKMANNI Bibliotheca animalis, *oder Verzeichniß derer meiſten Schrifften, ſo von Thieren und deren Theilen handeln, was hiervon ſowohl Theologi, ICti, Medici, Hiſtorici, als auch Chymici, Phyſici und Iaeger geſchrieben, in Alphabetiſcher Ordnung colligiret*, Wolffenb. *1743*, *8*.

—— Bibliothecae animalis Continuatio, *ibid. 1747*, *8*.

Petri ARTEDI Bibliotheca Ichthyologica, ſeu Hiſtoria Litteraria Ichthyologiae, in qua Recenſio fit Auctorum, qui de Piſcibus ſcripſere, librorum titulis, loco et editionis tempore, additis iudiciis etc. diſpoſita ſecundum ſecula, in quibus quisquis Auctor floruit.

Conſtituit Partem I *Eiusdem* Ichthyologiae, *Lugd. Bat*, *1738*, *8*. p. 1-66.

Ioach. CAMERARII Catalogus Scriptorum Rei Ruſticae et Herbariae, ac ſimilium, tam veterum, quam recentiorum.

v. inter *Eiusdem* Opuſcula de Re Ruſtica, *Norib. 1596*, *8*. p. 201-235.

Erh. REVSCHII Diſſertatio epiſtolica de praecipuis Heſperidum Scriptoribus, tam antiquis, quam recentioribus, *Norimb. 1713*, *fol.*

Caſp. THVRMANNI Bibliotheca ſalinaria phyſico-theologico-politico-iuridica, in qua exhibentur auctores fere omnes, qui de Salibus et Salinis, maxime Halenſibus, harum-

harumque iuribus, commentati sunt, *Halae Magdeb.* 1702, 4.

Verzeichniß derer Scribenten, so von Salz-Quellen, Salz-Siedereyen, gemeinem und medicinischen Salz, sowohl überhaupt, als ins besondere, geschrieben.
S. *in* Dan. Eberh. BARINGS *Beschreibung der Saale*, Lemgo, 1744, 4. *Parte II, Cap. I, pag.* 1-6.

Ioh. Matthiae GROSSEN Bibliotheca Hydrographica, cum Lexico Hydrographico, *oder Verzeichniß aller bekandten Schrifften von Heil-Gesund- und Sauer-Brunnen, warmen und wilden Baedern, mineralischen und metallischen Wassern, sowohl in - als ausserhalb Teutschland, samt einem beygefügten Bad- und Brunnen-Lexico, und einer Vorrede* Ioh. Iac. BAIERS, *Nürnb.* 1729, 4.

Chr. Ehrenfr. SEIFFERTS Bibliotheca metallica, *oder Bergmaennischer Bücher-Vorrath, I, II, III Repositorium*, Leipz. *bey Cph. Zunckel*, 1728, 4.

Iac. LEVPOLDS Prodromus Bibliothecae metallicae, *oder Verzeichniß der meisten Schrifften, so von Dingen, die ad regnum minerale gezehlet werden, handeln*, etc. *corrigirt, fortgesetzt und vermehret von* Franc. Ern. BRVCKMANN, *Wolffenb.* 1732, 8.

Indice de plusieurs Auteurs, qui ont écrit sur les Petrifications.
v. *dans les Memoires pour servir à l'Histoire naturelle des Petrifications*, à la Haye, 1742, 4. *II Partie, pag.* 20-28.

Liste des principaux Ouvrages, qui ont été faits sur les Coquillages.
v. *dans le Catalogue raisonné de Coquilles et autres Curiosités naturelles*, à Paris, 1736, 8. *pag.* 46-64.

Petri BORELLI Bibliotheca Chimica, seu Catalogus Librorum philosophicorum Hermeticorum, in quo quatuor millia circiter Authorum chimicorum, vel de transmutatione metallorum, re minerali, et arcanis, tam manuscriptorum, quam in lucem editorum, cum eorum editionibus, vsque ad annum 1652 continentur. Cum eiusdem Bibliothecae Appendice et Corollario, *Parisiis, ap. Car. du Mesnil et Thom. Iolly*, 1654, 12.

Bibliotheca Chemica, *oder Catalogus von Chymischen Büchern, etc. die in der Roth-Scholtzischen Bibliotheque vorhanden sind. Samt einigen Lebens-Beschreibungen berühmter Philosophorum, I - V Stück*, Nürnberg und Altdorff, *bey Ioh. Dan. Taubers Erben*, 1727, 8.

Frid. ROTHSCHOLTZII Catalogus rariorum Librorum et Manuscriptorum Magico-Cabbalistico-Chymicorum, Collect. I.
v. vna cum veterum Sophorum Sigillis et Imaginibus magicis, ab *eodem* editis, *Herrenstadii*, 1732, 8.

Nic. LENGLET du FRESNOY *Catalogue raisonné des Ecrivains de Chimie.*
v. *dans le Tome III de* Son *Histoire de la Philosophie Hermetique*, à la Haye, 1742, 12.

SECTIO IV.

EPHEMERIDES LITERARIAE, AD PHYSICAM ET MEDICINAM SPECTANTES.

Philosophical Transactions, giving some Account of the present Vndertakings, Studies, and Labours of the Ingenious in many considerable Parts of the World, Vol. I - XXXVIII, for the Years 1665 - 1734, London, 1665 - 1735, 4. *cum fig. aen.*

Acta Philosophica Societatis Regiae in Anglia Anni 1665-1669, Auctore *Henr.* OLDENBVRGIO, Societatis Reg. Secret. Anglice

Anglice conſcripta, et in Latinum verſa, interprete C. S. [*Cph.* SANDIO] nunc iterum, adiecto Indice accurato, edita, *Lipſ. ſumt. Ioh. Fritſchii, 1675*, 4.

Transactions Philoſophiques de la Societé Royale de Londres, Années 1733, 1734, 1735, 1736, traduites par Mr. de BREMOND, à Paris, *chez Piget*, *1740*, 4. *avec fig. Voll. III.*

Table des Memoires imprimés dans les Transactions Philoſophiques de la Societé Royale de Londres. Depuis 1665, juſques en 1735. Rangée par ordre chronologique, par ordre des Matieres, et par noms d'Auteurs. Par Mr. de BREMOND, *à Paris, chez Piget, 1739*, 4.

Miſcellanea curioſa Medico-Phyſica Academiae Naturae curioſorum, ſiue Ephemeridum Medico-Phyſicarum Germanicarum curioſarum Decuria I, II, et III, Annus I, II, III, ab Anno 1670, *Lipſ. Frf. Norib. et Vratisl. 1670-1706*, 4. *cum fig. aen. Voll. XXI.*

Academiae Caeſareo-Leopoldinae Naturae Curioſorum Ephemerides, ſiue Obſeruationum medico-phyſicarum a celeberrimis viris, tum Medicis, tum aliis eruditis in Germania et extra eam communicatarum Centuria I-X, cum Appendicibus, *Frf. Lipſ. Norib. et Aug. Vind. 1712-1722*, 4, *cum fig. aen. Voll. V.*

Acta Phyſico-Medica Academiae Caeſareae Leopoldino-Carolinae Naturae Curioſorum, exhibentia Ephemerides, ſiue Obſeruationes, Hiſtorias et Experimenta a celeberrimis Germaniae et exterarum regionum Viris habita et communicata, Volumen I, II, III, cum Appendicibus, *Norimb. in offic. Endteriana, 1727, 1730, 1733*, 4. *c. f. aen. Voll. III.*

Thomae BARTHOLINI Acta medica et philoſophica Hafnienſia Ann. 1671-1679, Volum. I-V, *Hafniae, ſumtibus Petri Haubold, 1672-1676*, 4. *cum fig. aen.*

Miſcellanea Berolinenſia ad incrementum Scientiarum ex Scriptis Societati Regiae Scientiarum exhibitis edita cum figuris aeneis, *Berolini, ſumt. Ioh. Chr. Papenii, 1710*, Continuatio I, *ibid. 1723*, Continuat. II, *ibid. ſumt. Ambr. Haude, 1727*, Continuat. III, *ibid. ſumt. Ioh. Andr. Rüdigeri, 1734*, Continuat. IV, *Halae Magdeb. in offic. Rengeriana, 1737*, 4. *Voll. IV.*

Commercium Litterarium ad rei medicae et ſcientiae naturalis incrementum inſtitutum, quo, quicquid nouiſſime obſeruatum, agitatum, ſcriptum, vel peractum, eſt, ſuccincte dilucideque exponitur, Anni 1731, 1732, *Norimb. ſumt. Societatis, 1731, 1732*, 4. *Voll. II.*

Recueil des Memoires et Conferences, qui ont été preſentées a Mſgr. Le Dauphin pendant l'Année 1672, par Iean Bapt. DENIS, à Paris, *chez Frederic Leonard, 1672*, 4.

Chr. GOLDBACH Commentarii Academiae Scientiarum Imperialis Petropolitanae, *Petropoli, typis Academiae*, Tom. I, *1728*, T. II, *1729*, T. III, *1732*, T. IV, *1734*, T. V, et VI, *1738*, T. VII, *1740*, T. VIII, *1741*, T. IX, *1744*, 4. *maj. cum fig. Voll. IX.*

Scripta a Societate Hafnienſi, bonis Artibus promouendis dedita, Danice edita, nunc autem in Latinum ſermonem conuerſa, Interprete P. P. *Hafniae, typis Orphanotrophii Regii*, Pars I, *1745*, Pars II, *1746*, Pars III, *1747*, 4. *Voll. III.*

Acta Societatis Regiae Scientiarum Vpſalienſis ad Ann. 1741, 1742, *Stockh. typis Laurent. Saluii, 1746, 1748*, 4.

SECTIO V.
HISTORIA OECONOMICES.

Iulii Bernh. von ROHR *Compendieuse Haushaltungs-Bibliothec, darinnen nicht alleine die neuesten und besten Auctores, die sowohl von der Haushaltung überhaupt, als vom Ackerbau, Viehzucht, Jaegerey, Gaertnerey, Kochen,* etc. *geschrieben, recensirt und beurtheilet, sondern auch des Auctoris eigne Meditationes eingemischt werden,* Leipzig, *bey Ioh. Chr. Martini, 1716, 8.*

CHARIERTI *Rent-Kammer-Bibliotheca, darinne die meisten Authores zu finden, derer man sich in vielerley Casibus, welche bey Rent-Kammern und Rechnungs-Aemtern vorkommen, sowohl consulendo, als decidendo, bedienen kann, mit Anführung derer Materien, so eigentlich dahin gehoeren, nach Alphabetischer Ordnung zusammen getragen,* Büdingen, *bey Ioh. Friedr. Regelein, 1716, 8.*

CAPVT XII.
HISTORIA MATHESEOS.
SECTIO I.
DE MATHESEOS VSV, PRAESTANTIA, ABVSV, ET DEFECTIBVS.

Petri RAMI Oratio de Studiis Mathematicis.
Adiecta est *Iul. Caes.* SCALIGERI Epistolis, *Hanoviae, 1603, 12.* p. 507.

François de la MOTHE le VAYER *Lettre des Mathematiques.*
v. *dans* Ses *Oeuvres*, à Paris, *1656, fol. Tom. II, p. 567-569.*

Ioh. Achatii COLERI Dissertatio de Mathesi pura, vtilissimo mentis humanae, in cognoscenda rerum veritate, subsidio, *Ienae, 1688, 4.*

Bernard de FONTENELLE *Préface sur l'utilité des Mathematiques et de la Physique.*
v. *à la tête de* Son *Histoire du Renouvellement de l'Acad. des Sciences,* à Amst. *1709, 12. et dans* Ses *Oeuvres,* à la Haye, *1728, fol. Tom. III, p. 1.*

Ioh. Geo. LIEBKNECHT Dissertatio de cultu ac praestantia Matheseos, quousque se ad alias extendat Scientias, *Giessae, 1710, 4.*

Iean Pierre CROVSAZ *Reflexions sur l'utilité des Mathematiques et sur la Maniere de les etudier, avec un nouvel Essai d'Arithmetique demontrée,* à Amst. *chez Honoré et Chatelain, 1715, 12.*

Vlr. IVNII Programmata II, continentia Annotationes in Tit. Cod. de Maleficis et Mathematicis, *Lips. 1715, 4.*

Ioh. Frid. WEIDLERI Apologia pro Mathematicis.
v. in Miscellan. Lipsiens. Tom. I, p. 186-214.

Ioh. Andr. FABRICII Dissertatio de Mathesi Patribus primae Ecclesiae et aliis quibusdam non suspecta, *Lips. 1717, 4.*

Ora-

Orationes duae, ad Mathematicam ſpectantantes; I. *Ioh. Dav.* SCHREBERI de ſtudiis mathematicis ingenii haud obtundentibus aciem; II. *Ioh. Geo.* GOTTHELFF HVBSCH de iis, quae in Mathematici ſtudii pertractatione vituperanda ſunt, *Numb.* 1725, 4.

Chr. WOLFII de vtilitate Matheſeos in perficienda mente humana.

Praemiſſa eſt *Eius* Elementis Matheſeos Vniverſae, Tomo I, *Halae Magdeb.* 1730, 4. *et* Germanice verſa exſt. in EIVSD. *kleinen Philoſophiſchen Schrifften, Part. III, p.* 425.

—— Praefatio de acumine intellectus, Mathematum tractatione comparando.

Praemiſſa eſt *Gottl. Frid.* HAGENII Meditationibus philoſoph. de Methodo Mathemat. *Norib.* 1734, 8. et Germanice exſt. in *Chr.* WOLFII *kleinen philoſophiſchen Schrifften, Part. II, p.* 645.

Gul. Iac. s'GRAVESANDE Orationes tres: 1) de Matheſeos in omnibus Scientiis, praecipue in phyſicis, vſu; 2) de euidentia; 3) de vera et nunquam vituperata Philoſophia, *Lugd. Bat. ap. Sam. Luchtmans,* 1734, 4.

Ioh. Chr. BROESTEDT Diſſertatio de iuſto Matheſeos pretio, *Gottingae,* 1737, 4.

Sam. REYHERI Matheſis Regia, qua, Matheſin Imperatoribus, Regibus, Principibus etc. vtilem et neceſſariam eſſe, demonſtratur, *Kiliae,* 1693, 4.

ANONYMI *Abhandlung von dem Nutzen der Mathematic in denen Trivial-Wiſſenſchafften.*

v. im Ober-Lauſitziſchen Beytrag zur Gelahrheit, Vol. I, pag. 639, 656.

Geo. Alb. HAMBERGERI Diſſertatio de vſu Matheſeos in Theologia, *Ienae,* 1694, 4.

Ioh. Cph. STVRMII Diſſertatio de Matheſi, eiusque indole, Theologiae applicanda, *Altd.* 1694, 4.

Thomae Pii MAPHAEI de vſu Matheſeos in Theologicis, et diuerſa circa principium vniuerſale Staticum GALILAEI et CARTESII Sententia, Diſſertationes duae epiſtolares, ſcriptae 1694.

v. *nella Raccolta d' Opuſcoli Scientifici e filologici, Tom. II, pag.* 355-468. Venez. 1729, 12.

Ioh. Aug. KREBS Diſſertatio de Matheſi Biblica, *Halae Magdeb.* 1703, 4.

Henr. KLAVSING Diſſertatio de Matheſi ſacra generatim, *Vitemb.* 1707, 4.

—— Diſſertatio de Matheſi ſacra non ſacra, ſeu de abuſu Mathematum in Sacris, *Vitemb.* 1707, 4.

Ioh. Iac. SCHEVCHZERI Praelectio de Matheſeos vſu in Theologia, *Amſt. ap. Wetſtenios,* 1712, 4.

Ioh. Nic. FROBESII Diſſertatio de praeſtantia Matheſeos in Philoſophia naturali, *Helmſt.* 1727, 4.

Iac. GERING Programma de vſu Matheſeos in doctrina morum, *Miſenae,* 1726, 4.

Ioh. Gerb. WAGNERI Diſſertatio de Matheſeos in Medicina, ac praeſertim practica, vtilitate, *Helmſt.* 1731, 4.

SECTIO II.

SCRIPTORES HISTORIAE MATHESEOS GENERALES.

Melch. IOESTELII Oratio de initiis, progreſſu, dignitate, praeſtantia et vtilitate Mathematum, *Witeb. ex offic. Cratoniana,* 1595, 4.

Gerh. Ioh. VOSSII de Natura ac constitutione Matheseos Liber.

Constituit Librum III. *Eius* libror. de Art. et Scientiar. Natura et Constitut. in *Eius* Opp. Tom. III.

Ioh. WALLISII Oratio inauguralis de origine, progressu et vtilitate Matheseos, habita Oxonii, 1649.

Praemissa est *Eius* Operibus Mathemat. Volum. I, *Oxon.* 1694, *fol.*

Claud. Franc. Milliet DECHALES Tractatus de Progressu Matheseos et illustribus Mathematicis.

Praemittitur *Eiusd.* Cursui, s. Mundo Mathematico, pag. 1-108. *Lugd.* 1690, *fol.*

Andr. TACQVET Historica Narratio de ortu et progressu Matheseos.

Praemissa est *Eiusd.* Elementis Geometriae planae et solidae, *Amst.* 1701, 8.

Henr. KLAVSINGII Dissertatio de Mathesi noua, non noua, *Vitemb.* 1701, 4.

Ioh. Aug. KREBS Dissertatio de originibus et antiquitatibus mathematicis, *Ienae,* 1702, 4.

Bernh. Gualth. MARPERGERI Dissertatio historico-mathematica de fatis Matheseos, *Altd.* 1702, 4.

Bernardino BALDI *Cronica de' Matematici, overo Epitome dell' Istoria delle Vite loro*, Vrbino, *per Angelo Ant. Monticelli,* 1707, 4. *maj.*

Cph. PFAVZ Programma ad solennem Magistrorum promotionem d. 12. Febr. 1711, (de Historia Matheseos,) *Lips.* 1711, 4.

Bonif. Henr. EHRENBERGERI Dissertatio historico-mathematica de Reformatione Pontificum in Mathesi infelici, *Hildburghusae*, 1717, 4.

Ioh. Cph. HEILBRONNERI Historia Matheseos vniuersae a mundo condito ad Seculum p. C. N. XVI. praecipuorum Mathematicorum Vitas, dogmata, Scripta et manuscripta, complexa. Accedit recensio Elementorum, Compendiorum et operum mathematicorum, atque Arithmetices, ad nostra tempora, *Lips. impens. I. F. Gleditschii*, 1742, 4.

SECTIO III.

BIBLIOTHECAE MATHEMATICAE.

Corn. a BEVGHEM Bibliographia Mathematica et artificiosa nouissima, s. Conspectus primus Librorum mathematicorum, quotquot ab Ao. 1651 in quauis lingua typis prodierunt, *Amst. ap. Ianssonio-Waesbergios*, 1688, 12.

Edw. BERNARDI Veterum Mathematicorum Graecorum, Latinorum, et Arabum, Synopsis, s. Scripta eorum, digerenda Voluminibus.

Adiecta est HVNTINGTONI Epistolis, *Londini.* 1704, 8. et inserta FABRICII Bibliothecae Gr. Tom. II, p. 564, seqq.

Chr. WOLFII de praecipuis Scriptis mathematicis Commentatio.

v. in *Eiusdem* Elementis Matheseos, Tomo V, p. 5-164, *Halae*, 1741, 4.

Ioh. Cph. HEILBRONNERI Recensio Manuscriptorum mathematicorum, item Elementorum, compendiorum, operum mathematicorum, ac scriptorum Arithmeticae.

Constituit Libr. I, III. et IV. *eiusdem* Historiae Matheseos, *Lips.* 1742, 4.

* Huc faciunt etiam ephemerides Litterariae, ad Physicam, Medicinam et Mathesin spectantes, quas vide in Cap. praecedente, Sect. IV.

SECTIO IV.

SCRIPTORES HISTORIAE MATHESEOS SPECIALES.

§. I.

RATIONE CERTARVM GENTIVM.

Programma Decani Facult. Philosoph. Lipſ. (*Cph.* PFAVTZII) ad Promotionis Magiſterialis actum, (de Matheſi a Philoſophis Graecis exculta,) *Lipſ. 1687*, 4.

Dan. Guil. MOLLERI Diſſertatio de Matheſi Barbarica, *Altd. 1711*, 4.

Geo. Alb. HAMBERGERVS de meritis Germanorum in Matheſin.

v. ſupra, Lib. II, Cap. III, Sect. I.

Ioh. Guil. BAIERI Schediaſma de Mathematum in Academias et Scholas Germaniae ſuperioris introductione, *Altd. 1704*, 4.

Mich. Gottl. HANSCHIVS de Meritis Germanorum in Matheſin.

v. ſupra, Lib. II, Cap. III, Sect.

Matthiae ANCHERSEN de Mathematicis Danorum.

v. ſupra, Lib. II, Cap. XI, Sect. II.

Andr. MAYERI Oratio de Friderici I, Regis Suec. meritis in vniuerſam Matheſin, *Gryphisw. 1741*, 4.

Dav. ALGOEWER de Matheſi Sinica Diſſertatio, *Helmſt. 1702*, 4.

§. II.

RATIONE CERTI TEMPORIS.

Cph. Tob. WIDEBVRGII Oratio de Saeculi noſtri felicitate in detegendis iis, quae priſcis Mathematicis in coelo fuerunt incognita, *Helmſt. 1680*, 4.

*Memoire pour l'Hiſtoire des découvertes, qu'on a faites en Mathematique dans ces dernieres Siecles, par ***.*

v. *dans les Memoires de Trevoux, Iuin, 1721, pag. 998-1045.*

Chr. WOLFII Programma de Incrementis, quae res mathematicae intra vnius Seculi ambitum cepere, *Halae, 1707*, 4.

Godofr. PROFE de cauſis incrementorum, quae Matheſis recentiori aetate cepit, Oratio, *Altonae et Flensb. 1740*, 4.

§. III.

RATIONE CERTORVM INSTRVMENTORVM ET MACHINARVM MATHEMATICARVM.

ANONYMI *Diſſertation de l'invention et de l'uſage de quelques inſtrumens de Mathematique.*

v. *dans les Memoires de Trevoux, Mars, 1723, pag. 385-402.*

Cl. COMIERS *Lettre, contenant toutes les Ma-*

Machines anciennes et modernes pour elever les eaux.

v. dans l'Extraordinaire du Mercure Galant, An. 1681, Tom. XVIII, pag. 319-342.

Petri BORELLI de vero Telescopii Inuentore et de conspicillis, *Hagae Com. per Hadr. Vlacq, 1655*, 4.

Charles La MOTTE *Essai sur l'invention et l'antiquité de l'usage du Telescope.*

v. *dans la Nouvelle Bibliotheque, Tom. VI, pag. 478-506.*

SECTIO V.

HISTORIA ARITHMETICAE.

Phil. MELANCHTHONIS Oratio de veris Philosophiae initiis, seu de Arithmetica et Geometria, *Norimb. typis Endteri, 1680*, 4.

Matth. HOSTI de Numeratione emendata veteribus Latinis et Graecis vsitata, *Antv. ap. Plantin. 1582*, 8.

Geo. HENISCHII de Numeratione multiplici vetere et recenti, *Aug. Vindel. typis David. Franci, 1605*, 8.

Bonif. Henr. EHRENBERGERI Dissertatio de numeri denarii origine, *Ienae, 1705*, 4.

Ioh. Gottfr. BVCHNERS *kurtzer Entwurff einer Historie der Rechen-Kunst*, Waldenburg, *bey Ioh. Theod. Heinsius, 1719*, 8.

SECTIO VI.

HISTORIA GEOMETRIAE.

Hieron. CARDANI Encomium Geometriae.

Accessit *Eiusd.* Somniorum Synesior. etc. Lib. IV, *Bas. 1562*, 4.

Iac. HERMANNI Oratio de ortu et progressu Geometriae, et aliis Mathematicorum inuentis.

v. inter Sermones in Academia Scientiar. Petropolit. conuentu secundo habitos, *Petropoli, 1726, 4. p. 1, seq.*

SECTIO VII.

HISTORIA ALGEBRAE, f. ARTIS ANALYTICAE.

Ioh. WALLIS de Algebra Tractatus historicus et practicus, 1685. Anglice editus, nunc auctus, Latine.

v. in *Eius* Operum Mathematicor. Vol. II, *Oxon. 1693, fol.*

Ern. Chr. SCHROEDTERI Programma de Algebrae nomine, antiquitate et vsu, *Wittenb. 1709*, 4.

Ioh. Melch. STEINBRVCK de Magia Mathematica, siue Algebra, Commentatio, ortum, progressum et praestantiam huius Artis exhibens, *Dresdae, litteris Crusianis, 1719*, 4.

SECTIO

SECTIO VIII.

HISTORIA MECHANICAE, f. STATICAE.

Chr. IVNCKERI Historia breuis Mechanicae.
v. in *Eiusd.* Lineis primis Eruditionis, *Altenb.* 1714, 4. p. 273-257.

IVVENEL *Differtation fur l'origine de quelques Arts méchaniques.*
v. *dans le Mercure de France*, *Iuin*, 1738, *pag.* 1251-1271.

—— *Differtation historique fur les Manufactures.*
v. *ibid. Mars*, 1738, *p.* 466-482.

SECTIO IX.

HISTORIA ASTRONOMIAE.

§. I.

DE ASTRONOMIAE VSV ET PRAESTANTIA.

Barth. SCHOENBORN Oratio de Studiis Aftronomicis.
v. inter MELANCHTHONIS Oration. *Wittenb.* 1590, 8. *Tom. V*, *p.* 760.

Cph. WREN Oratio de laudibus et praeftantia Aftronomiae.
v. in Appendice Libri infcripti: *The Lives of the Profeffors of Gresham College*, London, 1740, fol. pag. 29.

Mifcellaneous Reflexions and Obfervations relating to the great Vfe, Pleafure, Advantages and Hiftory of Aftronomy.
v. *in the prefent State of the Republick of Letters*, *Ianuar*, 1729, *Vol. III*, *p.* 24-52.

§. II.

SCRIPTORES HISTORIAE ASTRONOMIAE GENERALES.

Cph. MEVRERI de Aftronomia, Difciplina inter Mathematicas principe, Orationes II, *Lipf. per Mich. Lantzenberger*, 1596, 4.

Petri GASSENDI Hiftoria ftudii Aftronomici vfque ad *Tychon.* BRAHEI aetatem.
Eft Praefatio P. GASSENDI Vitae *Tychonis* BRAHEI praemiffa.

Iean Dominique CASSINI *Traité de l'origine et du progrés de l'Aftronomie et de fon ufage dans la Geographie et dans la Navigation.*
v. *dans le Recueil des Obfervations faites pour perfectionner l'Aftronomie et la Geographie, par Mrs. de l'Acad. Roi. des Sciences*, a Paris, 1693, *fol. p.* 1, *et fuiv.*

Sam. REYHERI Differtatio de Obferuationibus Aftronomicis, tam antiquis, quam nouis, *Kiliae*, 1703, 4.

—— Differtatio de praecipuis fuperiorum Seculorum phaenomenis coeleftibus, *Kilonii*, 1703, 4.

Pierre Dan. HVET *Difference de l'Aftronomie ancienne et de la moderne.*
v. *dans le Huetiana pag.* 384-398 a Paris, 1722, 8.

Eufebe RENAVDOT *Differtation fur l'origine de la Sphère et de l'Aftronomie.*
v. *dans les Memoires de l'Acad. des Infcript. Tom. II*, *p.* 1-32. Edit. d'Amfterd.

Ioh. Geo. CORDES Diſſertationes II de ſuſpectis Mathematum, ſpeciatim Aſtronomiae, originibus, *Witemb.* 1737, 4.

Guido GRANDI *Lettera della neceſſità che ha l' Aſtronomia dell' ajouto de' Principi.*
v. *nella Raccolta d' Opuſcoli Scientifici e filolog. Tom. XX, pag.* 221-249.
* Agit de Principibus veteris et recentioris aeui, qui Scientiam Aſtronomicam coluerunt et promouerunt.

Ioh. Frid. WEIDLERI Hiſtoria Aſtronomiae, ſiue de ortu et progreſſu Aſtronomiae Liber ſingularis, *Vitemb. ſumt. Gottl. Henr. Schwartzii*, 1741, 4.

Iohn COSTARD *Letter to* Martin FOLKES, *concerning the Riſe and Progreſs of Aſtronomy amongſt the antients*, London, *by T. Osborne*, 1748, *8. maj.*

—— *A further Account on the Riſe and Progreſs of the Aſtronomy, in three Letters to Mr.* FOLKES, Oxford, 1748, 8.

R. HEATHCOTE Hiſtoria Aſtronomiae, ſiue de ortu et progreſſu Aſtronomiae, *Cantabr. ap. G. Thurlbourn et Merill*, 1748, 8.

§. III.

SCRIPTORES HISTORIAE ASTRONOMIAE SPECIALES.

Ioh. Frid. WEIDLERI Commentatio de Mechanica Aſtronomiae medii aeui, *Vitemb.* 1742, 4.

Vlr. IVNII Programma de incrementis Aſtronomiae recentioris aeui, *Lipſ.* 1706, 4.

Ioh. Frid. WEIDLERI de praeſenti Specularum Aſtronomicarum ſtatu Diſſertatio, *Vitemb.* 1727, 4.

Etienne SOVCIET *Remarques ſur l' Aſtronomie des anciens Chinois et des Indiens.*
v. *dans les Obſervations mathematiques, publiées par le* P. SOVCIET, a Paris, 1729, *4. p. 1 et 6.*

GAVBIL *Hiſtoire abregée de l' Aſtronomie Chinoiſe.*
v. ibid. Tom. II, p. 1-134.

—— *Traité de l' Aſtronomie Chinoiſe.*
v. ibid. Tom. III, p. 1-373.

Ioh. Mich. WALTHERI Diſſertatio de Hiſtoria macularum Solarium, *Vitemb.* 1729, 4.

Cph. Frid. TRESENREVTERI Diſſertationes II de Scientiae Cometicae fatis et progreſſu, *Altd.* 1730, 4.

SECTIO X.

HISTORIA GNOMONICAE.

Claude SALLIER *Recherches ſur les Horloges des Anciens.*
v. *dans les Memoires de l' Acad. des Inſcript. Tom. V, p.* 194-210. Edit. de la Haye, 1724, 12.

Lettre hiſtorique ſur l' Horlogerie.
v. *dans le Mercure de France, Avril,* 1742, *pag.* 692-699.

Hiſtoriſche Anmerckungen von der Erfindung der groſſen Vhren.
S. *in denen Leipziger Sammlungen von allerhand zum Wirthſchaffil. Policey-und Cammer-Weſen dienlichen Nachrichten, Vol. II, Part. XX, pag.* 754, *ſeqq.*

CAPVT

CAPVT XIII.
HISTORIA PHILOSOPHIAE MORALIS.
SECTIO I.
DE PHILOSOPHIAE MORALIS VSV ET PRAESTANTIA.

Ioh. FERINARII Oratio de Doctrina, seu studio ethico.
v. inter *Phil.* MELANCHTHONIS Declamatt. Tom. VI, *Witteb.* 1571, 8.

Ioh. Iac. FERBERI Dissertatio de iis, quae in Philosophia morali eximia sunt, *Vitemb.* 1709, 4.

Aug. Nathan. HVBNERI Dissertatio de cultura Philosophiae moralis, *Halae Magdeb.* 1710, 4.

Ant. Maria SALVINI *Discorso sopra la Philosophia morale.*
v. *nell' Discorsi Academici di* Ant. Maria SALVINI, *p.* 129, *Venet.* 1735, 4.

SECTIO II.
SCRIPTORES HISTORIAE PHILOSOPHIAE MORALIS GENERALES.

Petri Ioh. RESENII de Gentium antiquarum Ethica, et ratione, eam docendi, Praefatio.
Praemissa est EDDAE Islandorum, ab eodem RESENIO editae, *Hauniae*, 1665, 4.

Henr. Iulii SCHEVRLII Bibliographia Moralis, *Helmst. typis Henning Mulleri*, 1648, 8.

—— Eadem, *Ibidem*, *sumtu Pauli Zeisingi*, 1686, 8.

Vinc. PLACCII de augenda morali Scientia Commentarius in *Franc.* BACONIS *de* VERVLAMIO Librum VII de dignit. et augment. Scient. exhibens Historiae Ethicae breuiarium ab orbe condito, *Frf.* 1676, 8.

Ioh. REICHII Historia Ethices a prima rerum origine per omnes Philosophorum Sectas atque aetates vsque ad nostra tempora, *Halae*, 1700, 8.

Geo. PASCHII de variis modis Moralia tradendi Liber, *Kilonii*, 1707, 4.
* Titulum integrum vide supra, Lib. I, Cap. II, Sect. V, §. I.

Chr. Frid. BOERNERI de Philosophiae moralis ortu et progressu Programma, *Lips.* 1707, 4.

Iean BARBEYRAC *Préface sur l' Histoire de la Science des moeurs.*
v. *à la tête de Sa Traduction du Droit de la Nature et des Gens de* PVFENDORF, Amst. 1712, 4. et *ibid.* 1734, 4.

SECTIO III.

DE NOTITIA SCRIPTORVM ETHICORVM.

Henr. Iulii SCHEVRLII Bibliographia moralis.
v. in Sect. praecedente.

Phil. Lud. BOEHMERI Programma de optimis in Philosophia morali Scriptoribus, *Helmest. 1691*, 4.

Casp. GOTTSCHLINGII Bibliographia Ethica, qua nonnulli Scriptores Ethicae, praecipue Galli, recensiti et iudicati offeruntur, *Lips. 1701*, 4.

Sebast. KORTHOLTI Dissertatio de Scriptoribus, quorum virtus singularibus in morum doctrinam meritis illustratur, *Kilonii, 1706*, 4.

Geo. PASCHII Dissertatio de Philosophia characteristica et paraenetica, *Kilonii, 1705*, 4.

Ioh. Chr. SCHELLE de praecipuis moralis Philosophiae Scriptoribus Programma, *Lips. 1708*, 4.

SECTIO IV.

SCRIPTORES HISTORIAE PHILOSOPHIAE MORALIS SPECIALES.

§. I.
HEBRAEORVM.

Henr. SCHARBAV Dissertatio de fatis studii moralis inter Hebraeos, *Lips. 1712*, 4.

§. II.
GENTILIVM.

(*) De Ethica mythologica, s. Fabularum poëticarum sensu morali Scriptores iam adducti sunt supra, huius Libri Cap. IX, Sect. IX, §. I.

Adami TRIBBECHOVII de Philosophia morum inter Barbaros Orientales Dissertatio, *Kilonii, 1666*, 4.

Nic. Hieron. GVNDLINGII Historia Philosophiae moralis, Pars I, *Halae, in offic. Rengeriana*, 1706, 4.
* Plures Partes non prodiere.

Gottlieb STOLLENS *Historie der Heydnischen Morale*, Iena, *bey Christ. Pohl*, 1714, 4.

René RAPIN *Reflexions sur la Morale.*
v. *dans* Ses *Oeuvres*, à la Haye, *1725*, 12. *Tom. II, p. 410-431.*
* Agit potissimum de Philosophiae moralis doctoribus apud Graecos.

Henr. Burch. MEDERI Dissertatio de splendida magis, quam solida, ethnicorum Philosophorum doctrina morali, *Halae Magdeb. 1705*, 4.
* Tota Dissertatio in exponenda Philosophor. Graecor. doctrina morali versatur.

Geo. PASCHII Introductio in rem litterariam moralem veterum Sapientiae antistitum [Graecorum].

Acces-

Acceſſit *Eiusdem* Libro de variis modis Moralia tradendi, *Kilonii, 1707, 4. pag. 517, ſeq.*

Ioh. Franc. BVDDEI Sapientia veterum, ſ. Diſſertationes VII de Ethica THALETIS, BIANTIS, SOLONIS, PERIANDRI, CLEOBVLI, CHILONIS, PITTACI, *Halae Magdeb. 1699,* 4.

Henr. VFFELMANNI de PLATONIS, ARISTOTELIS, *Stoicorum*, et EPICVRI Philoſophia morum, doctrinaeque *Ariſtoteleae* praerogatiua, *Helmaeſt. 1668*, 4.

Cph. Steph. KAZAVERI Oratio de Philoſophia morali veterum Germanorum, *Altd. 1710.* 4.

Geo. Bernh. BVLFINGERI Specimen doctrinae veterum Sinarum moralis.

v. ſupra, huius Libri Cap. IX, Sect. VIII, §. IV.

Ioh. Nic. FVNCCIVS de morali Sinenſium Philoſophia.

vid. *ibidem.*

§. III.

CHRISTIANORVM, INPRIMIS PATRVM ECCLESIAE.

Mich. FOERTSCHII Diſſertatio de Philoſophia morali et Iuriſprudentia chriſtiana veterum Eccleſiae Doctorum.

Subiuncta eſt AMBROSII Libro de officiis, a FOERTSCHIO edito, *Stutg. 1699,* 4.

Remi CEILLIER *Apologie de la Morale des Peres de l'Egliſe, contre les injuſtes accuſations du Sieur* Iean BARBEYRAC, *à Paris, 1718,* 4.

Iean BARBEYRAC *Traité de la Morale des Peres de l'Egliſe, où en defendant un Article de la Préface ſur* PVFENDORF, *contre l'Apologie de la Morale des Peres du* P. CEILLIER *on fait diverſes Reflexions ſur pluſieurs matieres importantes*, à Amſt. *chez Pierre de Coup, 1728,* 4.

Ioh. EISENHART breuis Hiſtoria morum doctrinae corruptae et reſtitutae, in Programmate oſtenſa, *Helmſt. 1682,* 4.

Ioh. Wilh. ENGELBRECHTI Programma de cauſſis feliciter hodie reſtitutae doctrinae moralis, *Helmſt. 1702,* 4.

Iani Vinc. GRAVINAE de corrupta morali doctrina Dialogus.

v. *in* Ioh. Geo. ESTORS *kleinen Schrifften, Vol. II, p. 296, ſeqq.*

CAPVT XIV.
HISTORIA POLITICES ET ARTIS MILITARIS.

SECTIO I.
DE FATIS STVDII POLITICES IN GENERE, EIVSQVE VSV.

Chr. Godofr. HOFFMANNI Diſſertatio de fatis ſtudii politici, praeſertim in Academiis, et de inſignioribus quibusdam circa illud defectibus, *Lipſ. 1715,* 4.

SECTIO III.

DE NOTITIA SCRIPTORVM ETHICORVM.

Henr. Iulii SCHEVRLII Bibliographia moralis.

v. in Sect. praecedente.

Phil. Lud. BOEHMERI Programma de optimis in Philosophia morali Scriptoribus, *Helmest.* 1691, 4.

Casp. GOTTSCHLINGII Bibliographia Ethica, qua nonnulli Scriptores Ethicae, praecipue Galli, recensiti et iudicati offeruntur, *Lips.* 1701, 4.

Sebast. KORTHOLTI Dissertatio de Scriptoribus, quorum virtus singularibus in morum doctrinam meritis illustratur, *Kilonii*, 1706, 4.

Geo. PASCHII Dissertatio de Philosophia characteristica et paraenetica, *Kilonii*, 1705, 4.

Ioh. Chr. SCHELLE de praecipuis moralis Philosophiae Scriptoribus Programma, *Lips.* 1708, 4.

SECTIO IV.

SCRIPTORES HISTORIAE PHILOSOPHIAE MORALIS SPECIALES.

§. I.

HEBRAEORVM.

Henr. SCHARBAV Dissertatio de fatis studii moralis inter Hebraeos, *Lips.* 1712, 4.

§. II.

GENTILIVM.

(*) De Ethica mythologica, s. Fabularum poëticarum sensu morali Scriptores iam adducti sunt supra, huius Libri Cap. IX, Sect. IX, §. I.

Adami TRIBBECHOVII de Philosophia morum inter Barbaros Orientales Dissertatio, *Kilonii*, 1666, 4.

Nic. Hieron. GVNDLINGII Historia Philosophiae moralis, Pars I, *Halae, in offic. Rengeriana*, 1706, 4.

* Plures Partes non prodiere.

Gottlieb STOLLENS *Historie der Heydnischen Morale*, Iena, *bey Christ. Pohl*, 1714, 4.

René RAPIN *Reflexions sur la Morale.*

v. *dans* Ses *Oeuvres*, à la Haye, 1725, 12. *Tom. II, p.* 410-431.

* Agit potissimum de Philosophiae moralis doctoribus apud Graecos.

Henr. Burch. MEDERI Dissertatio de splendida magis, quam solida, ethnicorum Philosophorum doctrina morali, *Halae Magdeb.* 1705, 4.

* Tota Dissertatio in exponenda Philosophor. Graecor. doctrina morali versatur.

Geo. PASCHII Introductio in rem litterariam moralem veterum Sapientiae antistitum [Graecorum].

Acces-

Accessit *Eiusdem* Libro de variis modis Moralia tradendi, *Kilonii, 1707, 4. pag. 517, seq.*

Ioh. Franc. BVDDEI Sapientia veterum, s. Dissertationes VII de Ethica THALETIS, BIANTIS, SOLONIS, PERIANDRI, CLEOBVLI, CHILONIS, PITTACI, *Halae Magdeb. 1699, 4.*

Henr. VFFELMANNI de PLATONIS, ARISTOTELIS, *Stoicorum*, et EPICVRI Philosophia morum, doctrinaeque *Aristoteleae* praerogatiua, *Helmaest. 1668, 4.*

Cph. Steph. KAZAVERI Oratio de Philosophia morali veterum Germanorum, *Altd. 1710. 4.*

Geo. Bernh. BVLFINGERI Specimen doctrinae veterum Sinarum moralis.

v. supra, huius Libri Cap. IX, Sect. VIII, §.IV.

Ioh. Nic. FVNCCIVS de morali Sinensium Philosophia.

vid. *ibidem.*

§. III.

CHRISTIANORVM, INPRIMIS PATRVM ECCLESIAE.

Mich. FOERTSCHII Dissertatio de Philosophia morali et Iurisprudentia christiana veterum Ecclesiae Doctorum.

Subiuncta est AMBROSII Libro de officiis, a FOERTSCHIO edito, *Stutg. 1699, 4.*

Remi CEILLIER *Apologie de la Morale des Peres de l'Eglise, contre les injustes accusations du Sieur* Iean BARBEYRAC, *à Paris, 1718, 4.*

Iean BARBEYRAC *Traité de la Morale des Peres de l'Eglise, où en defendant un Article de la Préface sur* PVFENDORF, *contre l'Apologie de la Morale des Peres du P.* CEILLIER *on fait diverses Reflexions sur plusieurs matieres importantes,* à Amst. *chez Pierre de Coup, 1728, 4.*

Ioh. EISENHART breuis Historia morum doctrinae corruptae et restitutae, in Programmate ostensa, *Helmst. 1682, 4.*

Ioh. Wilh. ENGELBRECHTI Programma de caussis feliciter hodie restitutae doctrinae moralis, *Helmst. 1702, 4.*

Iani Vinc. GRAVINAE de corrupta morali doctrina Dialogus.

v. *in* Ioh. Geo. ESTORS *kleinen Schrifften, Vol. II, p. 296, seqq.*

CAPVT XIV.
HISTORIA POLITICES ET ARTIS MILITARIS.

SECTIO I.
DE FATIS STVDII POLITICES IN GENERE, EIVSQVE VSV.

Chr. Godofr. HOFFMANNI Dissertatio de fatis studii politici, praesertim in Academiis, et de insignioribus quibusdam circa illud defectibus, *Lips. 1715, 4.*

Gottl. STOLLE de Politices poſt Reformationem Eccleſiae a Luthero ſuſceptam inſtauratione et incrementis Programma, *Ienae*, 1717, 4.

Ioh. Cph. FVGMANNI Diſſertatio de ſtudio et doctrina politica, *Vitemb.* 1677, 4.

Iuſti Cph. BOEHMERI Oratio de Studiorum Politices et Eloquentiae in Theologia vſu.
v. inter *Eiusd.* Orationes tres, *Helmſt.* 1715, 4.

SECTIO II.
DE NOTITIA SCRIPTORVM POLITICORVM.

Gabr. NAVDAEI Bibliographia Politica.
v. inter Diſſertationes *Variorum* de Studiis inſtituendis, *Amſt.* 1645, 12. p. 7, ſeq.

—— Eadem, et *Caſp.* SCIOPPII Paedia Politices, vt et eiusdem argumenti alia. Noua Editio, reliquis emendatior: cura *Herm.* CONRINGII, *Frf.* 1673, 12.

—— Eadem, cum Notis *Herm.* CONRINGII.
v. in CONRINGII Opp. *Brunſw.* 1730, *fol. Tomo III*, p. 47, ſeq.

—— Bibliographia Politica, et Arcana Status, cum Notis et Obſeruationibus litterario-criticis, praemiſſa Praefatione apologetica, in qua NAVDAEVS a variis liberatur imputationibus. Auctore *Frid.* GLADOVIO, cura LVPI FECIALIS, *Halae Magdeb. in Offic. Rengeriana*, 1712, 8.

Herm. CONRINGII Diſſertatio de natura et optimis Auctoribus ciuilis prudentiae.
v. in *Eiusd.* Opp. Tom. III, p. 1, ſeq.

—— Diſſertatio de Auctoribus politicis.
v. in *Eiusd.* Opp. Tom. III, p. 17, ſeq.

—— Diſſertatio de ciuili Philoſophia, eiusque optimis ac praecipuis Scriptoribus, *Helmſt.* 1673, 4.
Et exſt. in *Eiusd.* Opp. Tom. III, p. 33, ſeq.

Iudicia de nouiſſimis prudentiae ciuilis Scriptoribus, ex Parnaſſo cum *Eubulo Theodato* SARCKMASIO (*Conr. Sam.* SCHVRTZFLEISCHIO) in ſeceſſu Albipolitano ingenue communicata, *Martismonte*, 1669, 4.
v. etiam in Noua Libror. rarior. Collectione Rengeriana, Faſcic. II, p. 217, et Faſc. III, p. 444.

Ioh. Andr. BOSII Diſſertatio Iſagogica de comparanda prudentia ciuili, deque Scriptoribus et libris, ad eam rem maxime aptis, *Ienae*, 1679, 4.

—— Eadem, cum Notis *Thomae* CRENII.
v. inter *Thom.* CRENII Tractatus de Eruditione comparanda, *Lugd. Bat.* 1699, 4. p. 409. ſeqq.

Theod. CRVSII Acta Sarcmaſiana, ad vſum Reipublicae Litterariae in vnum corpus collecta, 1711, 8.

Caſp. THVRMANNI Bibliotheca Statiſtica, ſ. Auctores praecipui, qui de ratione Status, et quae eo pertinent, in genere et in ſpecie, de Statiſtis, ſeu Status, aliisque, Miniſtris aulicis, et Conſiliariis, nec non de Ambaſciatoribus, Reſidentibus, et Mediatoribus pacis, vt et de caſibus Miniſtrorum aulicorum tragicis, et denique de bonis domanialibus, ſcripſerunt, *Halae Magdeb.* 1701, 4.

Ioh. Geo. IOCHII Prodromus, Bibliothecae politicae praemiſſus, quo de Bibliotheca Politica ordinanda, Scriptoribus Bibliothecarum, itemque methodorum ſtudii politici, agitur, *Ienae*, *ap. Tob. Oehrlingium*, 1705, 4.

Caſp. THVRMANNI Duellica, ſeu de barbara ac belluina duellandi conſuetudine, et quae eo ſpectant, remiſſiue ad certas, easque diſtinctas, redacta rubricas, *Halae Magdeb.* 1700, 4.
* Eſt Index Scriptorum de Duellis.

SECTIO

SECTIO III.
NOTITIA SCRIPTORVM DE ARTE MILITARI.

Gabr. NAVDAEI Bibliographia militaris, in Germania primum edita, cura *Geo.* SCHVBARTI, *Ienae*, *ex offic. Nisiana*, *1683*, *12.*

v. etiam inter *Thom.* CRENII Tractatus de Eruditione comparanda, *Lugd. Bat.* *1699*, *4. p. 473*, *seqq.*

Ern. Sal. CYPRIANI Programma deScriptoribus claris veteris rei militaris.

v. inter *Eiusd.* Selecta Programmata, *Coburgi*, *1708*, *8. p. 21-26.*

Kurzes Verzeichniss der Scribenten, *so von allen Stücken der Kriegs-Wissenschafft geschrieben.*

S. *in des geöffneten Ritter-Platzes I Abtheilung*, *in der geöffneten Festung*, Hamb. *1715*, *12. p. 126-141.*

Ioh. Tob. WAGNERS *Entwurff einer Soldaten-Bibliothec*, *nebst der ganzen alten Römischen*, *Teutschen*, *wie auch neuen Kriegs-Verfassung*, Leipzig, *bey Ioh. Chr. König*, *1724*, *8.*

CAPVT XV.
HISTORIA LITTERARIA SINGVLARIVM QVARVNDAM HYPOTHESIVM PHILOSOPHICARVM.

Chr. Aug. SALIG Dissertatio historico-philosophico-litteraria, qua Philosophumena veterum et recentiorum de Anima et eius immortalitate exhibentur, *Halae*, *1714*, 4.

Ioh. Herm. ab ELSWICH de recentioribus de Anima Controuersiis Dissertatio, *Vitemb. 1717*, 4.

Ioach. OPORINI Historia critica de Animi humani perennitate, *Kiliae*, *1719*, 4.

Ioh. Frid. BERTRAMI Historia Litteraria Praeexistentiarum.

Adiecta est EIVSDEM *bescheidner Prüfung von der Praeexistenz der Seele*, Bremen, *1741*, *8. p. 200*, *seq.*

Merckwürdige Geschichte und Schicksaale der Harmoniae praestabilitae.

S. *im Oberlausitzischen Beytrag zur Gelehrsamkeit*, *Vol. I*, *Part. 26,43*, *Vol. II*, *Part. 12*, *Vol. III*, *Part. 49*, *Vol. IV*, *Part. 41*, *50.*

Iac. Guil. BLAVFVS de Transmigratione Animarum, secundum Iudaeorum explicationem, Dissertationes II, *Ienae*, *1744*, *1745*, 4.

* De Metempsychosi Pythagorae v. inter Scriptor. Vitar. sub Art. PYTHAGORAS.

Iac. Car. SPENERI Historia Doctrinae, de temperamentis Hominum Dissertatio, sub praesidio *Ioh. Franc.* BVDDEI habita, *Halae*, *1704*, recusa *Ienae*, *1713*, 4.

Mich. ALBERTI Epistola de fatis doctrinae temperamentorum, *Halae Magdeb. 1712*, 4.

Cph. Matth. PFAFFII Oratio de Egoismo, noua Philosophica haeresi, *Tubingae*, *1722*, 4.

Histoire universelle des Systemes de Philosophes anciens et modernes, *touchant l'origine et la création du monde*, *traduite de l'Anglois*, à la Haye, *chez la Veuve de Charl. le Vier*, *1740*, *8.*

Frid.

Frid. Chr. BAVMEISTERI Historia doctrinae recentius controuersae de mundo optimo, *Lips. et Gorl.* 1741, 4.

Histoire des Sentimens des Anciens touchant les Atomes ou les Corpuscules des quels tous les corps sont composez etc. tirée du Systeme intellectuel de l'Univers de CVDWORTH.

v. *dans la Bibliotheque Choisie de* Iean le CLERC, *Tom. I, p.* 63-138.

Mart. Gottl. PAVLI Historia Philosophiae corpuscularis veteris et recentioris, *Lips.* 1745, 4.

CAPVT XVI.

HISTORIA LITTERARIA ARTIS MEDICAE.

SECTIO I.

DE MEDICINAE DIGNITATE, PRAESTANTIA, ET CONTEMTV.

POGGII *Florentini*, Historia conuiualis, vtra Artium, Medicinae, an Iuris Ciuilis, praestet?

v. in *Eius* Opp. *Bas.* 1538, *fol. p.* 37.

Desid. ERASMI *Roterod.* de Laude Artis medicae Declamatio.

v. in *Eiusd.* Opp. *Lugd. Bat.* 1703, *seq. fol. Tom. I, p.* 537.

Phil. MELANCHTHONIS Orationes duae in laudem artis medicae, et vna contra Medicos empiricos.

v. in MELANCHTHONIS Declamatt. *Argent.* 1541, 4. *p.* 236 *et* 244, *seq.* et *ibid.* 1558, 8. *Tomo I, p.* 291, *seq.*

Iac. MILICHII Oratio de Arte Medica.

v. inter MELANCHTHONIS Declamatt. *Seruestae,* 1586, 8. *Tom. IV, p.* 197.

Melch. FENDII Oratio de dignitate et vtilitate Artis Medicae.

v. inter MELANCHTHONIS Declamatt. *Seruestae,* 1586, 8. *Tom. IV, pag.* 222.

Iulii ALEXANDRINI de Medicina et Medico Dialogus, Libris V distinctus, *Tiguri, per Andr. Gesnerum,* 1557, 4.

Casp. PEVCERI Oratio de dignitate Artis Medicae, hab. 1562.

v. inter MELANCHTHONIS Declamatt. *Witteb.* 1590, 8. *Tom. V, p.* 675.

Hieron. CARDANI Encomium Medicinae.

v. in *Eius* Opp. *Lugd.* 1663, *fol. Tom. VI, p.* 1, *seqq.*

Iac. THOMASII Programma de Arte Medica, scriptum Ao. 1661 aduersus Medicinae vituperatores.

v. inter *Eiusd.* Dissertationes, editas a *Chr.* THOMASIO, *Halae Magdeb.* 1693, 8. *pag.* 247.

—— Succincta Dispositio amplioris Thematis de medica Facultate, quatenus gratiosa, cum Praefatione *Mich.* ALBERTI de dignitate medica, *Schneeb.* 1734, 4.

Gerh. GORIS Medicina contempta propter λογομαχίαν, vel ignorantiam Medicorum, Discursus breuis. Accedit Appendicula Obseruationum et Curationum aliquot medicarum, *Lugd. Bat. ap. Abr. de Swart,* 1700, 4.

Geo. Ludov. GOLDNERI de Medicorum dignitate, et speciatim de titulo Seruatoris, olim illis tributo, Programma, *Gerae,* 1712, 4.

Iusti

Iusti Chr. THORSCHMIDII de honoribus Medici Dissertatio, *Vitemb. 1714.*

Rich. MEAD Oratio anniuersaria Harueiana, in Theatro regii Medicorum Londinensium Collegii habita Ao. 1723. [de honoribus medicorum.] Adiecta est Dissertatio de nummis quibusdam a Smyrnaeis in Medicorum honorem percussis, *Lond. ap. S. Burckley*, 4.

Herm. BOERHAVE Sermo Academicus de Honore Medici, Seruitute, habita 1731, *Lugd. Bat. ap. Isaac. Seuerinum, 1731*, 4.

Cph. WOLLII Dissertatio de Honoribus Medicorum apud veteres, *Lips. 1732*, 4.

Ioh. Nic. FVNCCII de Praestantia Artis Medicae Dissertatio.

v. inter *Eiusd.* Dissertatt. Academ. *Lemgov. 1746, 8. p. 168-176.*

El. Frid. HEISTERI Apologia pro Medicis, qua eorum depellitur cauillatio, qui Medicinam in Atheismum, aliosque in Theologia errores, abducere perhibent, et qua simul praecipui Medici, et nominatim HIPPOCRATES, GALENVS, CARDANVS, TAVRELLVS, VANINVS et BROWNIVS, qui atheismi crimine commaculati sunt, defenduntur, *Amst. ap. Ianssonio-Waesbergios, 1736, 8. maj.*

SECTIO II.

DISQVISITIONES, MEDICINA AN FVERIT OLIM STVDIVM ILLIBERALE?

Geo. RICHTERI Oratio de valore Medicorum ad l. 1, §. 5, C. de comm. seruo manumiss. etc. hab. 1636.

v. inter *Eius* Oration. *Norib. 1644, 8.* Decad. II, p. 147-180.

Medicus Romanus Seruus, sexaginta Solidis aestimatus, siue Tractatus de veterum Medicorum nominibus, functionibus et vili conditione, prorsus aliena ab arte statuque recentioris aeui Medicorum, primum 1671, secundum editus 1681, *Lugd. Bat. 12.*

—— Idem Libellus.

Accessit *Ioh. Frid.* IVGLERI Exercitationi de Nundinatione Seruorum, *Lips. 1741, 8.*

* Huius Opusculi Auctor est *Ioh. Frider.* BOECKELMANNVS. vid. Noua Acta Eruditor. *Lips. 1742, p. 96.*

Iacques SPON *Dissertation, qu'il n'est pas vrai, que ce fussent seulement les Esclaves qui pratiquassent la Medecine à Rome, ni que les Medecins en aient jamais été bannis.*

v. *dans les Recherches curieuses d'Antiquité de Mr.* SPON, *à Lyon, 1683, 4. p. 419-451.*

Rich. MEAD Oratio anniuersaria Harueiana de honoribus Medicorum, *Lond. 1724*, 4. v. in Sect. praecedente.

Conyers MIDDLETON de Medicorum apud veteres Romanos degentium conditione Dissertatio, qua, contra viros celeberrimos, *Iac.* SPONIVM et *Rich.* MEADIVM, seruilem eam fuisse, ostenditur, *Cantabr. 1726*, 4.

Notae breues in Dissertationem nuper editam de Medicorum apud veteres Romanos conditione etc. Auctore P. W. M. D. (*Perrot* WILLIAM, Med. D.) *Londini, 1726*, 8.

Conyers MIDDLETON Dissertationis de Medicorum Romae degentium conditione ignobili et seruili, contra Anonymos quosdam, notarum breuium, responsionis, atque animaduersionis, auctores, Defensio, *Cantabr. 1727*, 4.

Dissertationis V. R. *Con.* MIDDLETONI de Medicorum Romae degentium conditione etc. Defensio examinata, *Londini, 1728*, 8.

(Auctor perhibetur *Ioh.* WARD, *Professor Rhetor. Colleg. Gresham.*)

Charles LA MOTTE *Essay upon the State and Condition of Physicians among the Antients: occasioned by a late Differtation of Dr.* MIDDLETON, *asserting that Physik was servile and dishonourable among the old Romans, and only practis'd by Slaves, and the meanest of the People*, London, *print. for Benj. Motte, 1728, 8.*

Dan. VINK Amoenitates philologico-medicae, in quibus Medicina a seruitute liberatur, et praeter eius originem, progressum, praestantiam, necessitatem, vsum, praemia, honores atque priuilegia, Medicis concessa, inquiritur, an Medicina antiquitus fuerit studium illiberale, seruisque tantum proprium, *Traj. ad Rhen. ap. Guil. Croon, 1730, 8.*

Ioh. Henr. SCHVLTZII Excursio in Antiquitates ad Serui medici apud Graecos et Romanos conditionem eruendam, *Halae, 1733, 4.*

Iulii Car. SCHLAEGERI Historia litis de Medicorum apud veteres Romanos degentium conditione, *Helmaest. 1740, 4.*

SECTIO III.

SCRIPTORES HISTORIAE ARTIS MEDICAE GENERALES.

Sal. ALBERTI Oratio de medendi scientia, professoribus eius, et historia aetatum antiquissimarum, quibus illi claruere, inprimis de RHAZE, *Mauritano.*

v. in *Sal.* ALBERTI Orationibus, *Witteb. 1590, 8.*

Ioh. IESSENII A IESSEN de origine et progressu Medicinae Programma, *Witteb. typis Ioh. Cratonis, 1600, 4.*

Mich. DOERINGII Libri II de Medicina et Medicis, aduersus iatromastigas et pseudiatros, in quibus non solum generatim Medicinae origo, progressus, dignitas, et Medici officium prolixe asseritur, sed etiam particulatim tam *Hippocraticae* et *Galenicae* praestantia, quam *Empiricae, Magicae, Methodicae*, et *Paracelsicae* vsus atque abusus excutitur, *Giessae, 1611, 8.*

Ioh. NEANDRI Antiquissimae et Nobilissimae Medicinae Natalitia, Sectae, earumque placita, tum eius Catacryses ac instauratores et ad haec vsque tempora propagatores, cum Historiis eorum, vitis ac Scriptis. Addita est *Eiusdem* de Medicina *Hermetica* et *Paracelsica* Dissertatio, *Bremae, typis Ioh. Wesselii, 1623, 4.*

Ioh. MAPLETOFT Praelectiones tres de origine et progressu Artis medicae, habitae in Collegio Greshamensi, 1675.

v. in Appendice Libri inscripti: *The Lives of the Professors of Gresham College*, London, *1740, fol. pag. 120-132.*

LA SELVE *Traité de l'origine de la Medecine.*

v. *dans l'Extraordinaire du Mercure Galant, 1681, Tom. XV, pag. 117-140.*

Traité de l'origine, du progrés et de l'etat présent de la Medecine, par le Philosophe inconnu de Coutances.

v. *ibid. pag. 293-352.*

Theod. Ianss. ab ALMELOVEEN Inuenta nov-antiqua, id est: Breuis Enarratio ortus et progressus Artis medicae, ac praecipue de Inuentis vulgo nouis, aut nuperrime in ea repertis. Subiicitur *Eiusdem* rerum inuentarum Onomasticon, *Amst. ap. Ianssonio-Waesbergios, 1684, 8.*

Iean BERNIER *Essais de Medecine, où il est traité de l'Histoire de la Medecine et des*

des Medecins, du devoir des Medecins à l'egard des malades et de celui des malades à l'egard des Medecins, de l'utilité des remedes, et de l'abus, qu'on en peut faire, à Paris, *chez Simon Langronne*, *1689*, 4.

—— *Supplémens au Livre des Essais de Medecine, avec des corrections et des observations necessaires, etc.* à Paris, *chez Sim. Langronne*, *1691*, 4.

* *C'est aux revües de l'Auteur, et à celles de Ses Amis, favoir;* Ant. LOISEL, Mr. DUPUY, *et* Mr. l'Abbé MENAGE, *que l'on doit ces Corrections et Observations.*

Dan. LE CLERC *Histoire de la Medecine, où l'on voit l'origine et les progrés de cet Art de Siecle en Siecle, les Sectes, qui s'y sont formées, les noms des Medecins, leurs decouvertes, leurs opinions et les circonstances les plus remarquables de leur vie. Nouvelle Edition revuë, corrigée et augmentée par l'Auteur en divers endroits et sur tout d'un plan pour servir à la continuation de cette Histoire depuis la fin du Siecle II, jusques au milieu du XVII*, à Amst. *aux dépens de la Compagnie*, *1723*, 4.

* *La premiere Edition de ce Livre fût donnée* à Geneve, *1696*, 12.

Sal. CELLARII Origines et Antiquitates medicae, post praematurum illius excessum emendatiores auctioresque editae a *Cph.* CELLARIO, Patre, *Ienae*, *ap. Ioh. Bielkium*, *1701*, 8.

v. etiam inter *Cph.* CELLARII Dissertationes Acad. *Lipf. 1712*, 8. p. 232, seq.

Bernh. ALBINI Oratio de ortu et progressu Medicinae, *Lugd. Bat. ap. Iordan. Luchtmans*, *1702*, 4.

Godfr. Andr. ZAHN Dissertatio de origine, progressu et dignitate Medicinae, *Vesaliae*, *ap. Iac. a Wesel*, *1708*, 12.

Ioh. Conr. BARCHUSEN Historia Medicinae, in qua, si non omnia, pleraque saltem, Medicorum ratiocinia, dogmata, hypotheses, sectae, etc. quae ab exordio Medicinae vsque ad nostra tempora inclaruerunt, pertractantur, *Amst. apud Ianssonio-Waesbergios*, *1710*, 8. *maj.*

—— Idem Liber, *Traj. ad Rhen. ap. Gysb. Paddenburg et Guil. Croon*, *1723*, 4.

Bernh. ALBINI Oratio de incrementis et statu artis medicae Saeculi XVII, *Lugd. Bat. ap. Sam. Luchtmans*, *1711*, 4.

Ioh. Gottl. ASTII Diatribe historico-litteraria, exhibens succinctam Medicorum medicaeue Historiae Delineationem, *Lipf. 1715*, 4.

Ludolphi Henr. RUNGII Oratio de fatis et mutationibus, quibus obnoxia fuit Ars medica cum scientia naturali, ratione vtriusque ortus et progressus ad hodiernum vsque illarum statum, *Bremae*, *typis Herm. Braueri*, *1716*, 4.

Andr. Ottom. GOELICKE Historia Medicinae vniuersalis, qua celebriorum quorumcunque medicorum, qui a primis Artis natalibus ad nostra vsque tempora inclaruerunt, vitae, nomina, dogmata singularia, ratiocinia, hypotheses, sectae, quas condiderunt, innouationes systematum, etc. pertractantur, *Frf. ad Viadr.* *1717-1720*, 8.

Ioh. FREIND Historia Medicinae a GALENI tempore, vsque ad initium Seculi XVI, in qua ea praecipue notantur, quae ad Praxin pertinent, Anglice scripta, Latine conuersa a *Ioh.* WIGAN, *Lugd. Bat. ap. Ioh. Arn. Langerak*, *1734*, 8.

—— Idem Liber, ex eadem versione, *Venetiis*, *ap. Sebast. Coleti*, *1735*, 4.

—— *Le même Livre, traduit de l'Anglois, divisé en trois Parties, selon les Medecins Grecs, Arabes et Latins, dont il est traité, et enrichi, de Notes marginales par* Etienne COULET, *III Parties*, à Leide, *chez Iean Arn. Langerak*, *1727*, 12. *Voll. III.*

Ioh. Henr. SCHVLZII Historia Medicinae a rerum initio ad annum Vrbis Romae DXXXV deducta. Accedunt Tabulae aeneae, Chronologica et Indices, *Lipſ. ap. Petr. Conr. Monath*, 1728, 4.

Gottl. STOLLENS *Anleitung zur Hiſtorie der mediciniſchen Gelahrheit, in dreyen Theilen*, Iena, *bey Ioh. Meyers Wittwe*, 1731, 4.

* Haec Historia maxima ex parte, et exceptis tantum capitibus de Therapia atque Diaetetica, quorum vtrumque STOLLIVM agnoscit Auctorem, a *Chr. Guil.* KESTNERO fuit consignata, vid. KESTNERI Bibliotheca Medica, *Ienae*, 1746, 8. p. 13.

Mich. Henr. REINHARD de Medicinae originibus sacris Dissertatio, *Torgauiae*, 1736, 4.

Ioh. Henr. SCHVLZII Compendium Historiae medicinae, a rerum initio ad Hadriani Augusti excessum, *Halae Magdeb. ap. Car. Herm. Hemmerde*, 1741, 8.

Laur. HEISTERI Dissertatio de Medicinae Sectae Empiricae veteris atque hodiernae diuersitate, Resp. et Auctore *Mich. Ant.* KAYSERO, *Helmſt.* 1741, 4.

François CLIFTON *Etat de la Medecine ancienne et moderne, avec un plan pour perfectionner celle ci, traduit de l'Anglois par* M. L. D. F. [L'Abbé des FONTAINES,] etc. *à Paris, chez Quillau*, 1742, 8.

Chr. Wilh. KESTNERI *kurtzer Begriff der Hiſtorie der mediciniſchen Gelahrtheit überhaupt*, Halle, *bey C. H. Hemmerde*, 1748, 8.

Dav. van HOOGSTRATEN Dissertatio epistolica de hodierno Medicinae statu, ad *Nic. van der* KAPPEN, *Dordrechti, ap. Ioh. ab Hoogſtraten*, 1683, 8.

Laur. von den BVSCH Oratio de incrementis Medicinae, ſ. praecipuis ac nouissimis huius Seculi in arte medica inuentis, *Bremae, typis Herm. Braueri*, 1699, 4.

SECTIO IV.

BIBLIOTHECAE SCRIPTORVM MEDICORVM GENERALES.

Otton. BRVNFELSII Catalogus illustrium Medicorum, siue de primis Medicinae Scriptoribus, *Argent. ap. Ioh. Schottum*, 1530, 4.

Paſchalis GALLI Bibliotheca medica, siue Catalogus illorum, qui ex professo artem medicam in hunc vsque annum Scriptis illustrarunt, *Baſ. per Conr. Waldkirch*, 1590, 8.

Iſr. SPACHII Nomenclator Scriptorum medicorum, ſ. Elenchus eorum, qui artem medicam suis scriptis illustrarunt, secundum locos communes ipsius Medicinae digestus, *Frf. ex offic. Mart. Lechleri*, 1591, 8.

Ioh. Geo. SCHENCKII Biblia Iatrica, seu Bibliotheca medica macta, continuata, consummata, *Frf. typis Ioh. Spieſſii*, 1609, 8.

Ioh. Antonidae van der LINDEN de Scriptis medicis Libri II, Editio altera auctior, et emendatior, *Amſt. ap. Ioh. Blaeu*, 1651, 8.

—— Iidem Libri II continuati, dimidio pene amplificati, et mendis purgati, a *Geo. Abr.* MERCKLINO, *Norimb. impenſ. Ioh. Geo. Endteri*, 1686, 4.

Petri a CASTRO Bibliotheca Medici eruditi, *Patauii, typis Ioh. Bapt. Paſquati*, 1654, 12.

Mart. LIPENII Bibliotheca realis medica omnium Materiarum, Rerum et Titulorum, in vniuersa Medicina occurrentium, ordine alphabetico sic dispoſita, vt tituli, et sub

et ſub titulis Auctores medici, in oculos ſtatim et animos incurrant, *Frf. ad Moen. ap. Ioh. Friderici, 1679, fol.*

Corn. a BEVGHEM Bibliographia medica et phyſica nouiſſima, *Amſt. ap. Ianſſonio-Waesbergios, 1681, 12.*

—— Syllabus recens exploratorum in re medica, phyſica et chymica, etc. *ibid. 1696, 12.*

Titulum integrum vide ſupra, Cap. XI, Sect. III.

Ioh. Iac. MANGETI Bibliotheca Scriptorum medicorum veterum et recentiorum, in qua ſub eorum omnium, qui a mundi primordiis ad hunc vſque annum vixerunt, nominibus, ordine alphabetico adſcriptis, vitae compendio enarrantur, opiniones et ſcripta modeſta ſubinde ἐπικρίσει recenſentur, ac Sectae praecipuae ſub quarumque propria appellatione explicantur, Tomi II, *Geneuae, ſumt. Perachon et Cramer, 1731, fol. Voll. II.*

Chr. Guil. KESTNERI Bibliotheca medica, optimorum per ſingulas medicinae partes Auctorum delectu circumſcripta, et in duos Tomos diſtributa, *Ienae, ſumt. Chr. Henr. Cunonis, 1746, 8. maj.*

SECTIO V.

EPHEMERIDES MEDICAE ET PHYSICAE.

* Haſce indicatas vide ſupra, Cap. XI, Sect. IV, huius Libri.

SECTIO VI.

VITARVM MEDICORVM SCRIPTORES GENERALES.

Symphoriani CHAMPERII, ſ. CAMPEGII, Tractatus de Medicinae claris Scriptoribus.

v. vna cum aliis *Eiusdem* Opuſculis, *Lugd. 1506, 8.* Fol. 1-41.

Otton. BRVNFELSII Catalogus illuſtrium Medicorum, *Argent. 1530, 4.*

v. ſupra, Sect. IV huius Capitis.

Remacli FVCHSII illuſtrium Medicorum, qui ſuperiori ſeculo floruerunt, ac ſcripſerunt, Vitae. Annexus in calce quorundam Neotericorum Medicorum Catalogus, qui noſtris temporibus ſcripſerunt, Auctore *Symphoriano* CAMPEGIO, *Pariſ. ap. Petr. Gromorſum, 1541, 8.*

Wolfg. IVSTI Chronologia omnium illuſtrium Medicorum, tam veterum, quam recentiorum, *Frf. ad Viadr. in offic. Ioh. Eicborn, 1556, 8.*

Andr. TIRAQVELLI Elenchus alphabeticus Medicorum veterum.

v. in *Eiusdem* Opere de Nobilitate, *Baſ. 1561, fol.* Cap. XXXI.

—— Idem, auctior multo et emendatior.

v. in FABRICII Bibliotheca Graeca, Vol. XIII, p. 15, ſeq.

Ioh. SAMBVCI veterum aliquot ac recentiorum Medicorum Philoſophorumque Icones, cum *Eiusdem* ad ſingulas Elogiis, praemiſſo hac Editione Vitae ſingulorum et Scriptorum Indiculo, additis ſub finem *diuerſorum* de iisdem Encomiis, *ex offic. Plantiniana Raphelengii, 1603, fol.*

* Prima Editio prodiit *Antv. 1574, fol.*

Paſchalis GALLI Bibliotheca medica, *Baſ. 1590, 8.*

v. ſupra, huius Cap. Sect. IV.

Petri CASTELLANI Vitae illustrium Medicorum, qui toto orbe ad haec vsque tempora floruerunt, *Antv. ap. Guil. a Tongris, 1617, 8.*

— Eaedem Vitae.

v. in GRONOVII Thesauro Antiquitat. Graec. Tom. X, p. 853, seq.

Estevan de VILLA *Libro de las Vidas de doze Principes de la Medicina y de su origen*, en Burgos, *por Pedro Gomez de Valdivielso, 1647, 8.*

Geo. Abr. MERCKLINI Lindenus renouatus, *Norimb. 1686, 4.*

v. supra, huius Cap. Sect. IV.

Ioh. Iac. MANGETI Bibliotheca Scriptorum medicorum, etc. *Geneuae, 1731, fol.*

Titulum integrum vide supra, huius Cap. Sect. IV.

Chr. Wilh. KESTNERS *Medicinisches Gelehrten-Lexicon, darinnen die Leben der berühmtesten Aertzte, samt deren wichtigsten Schrifften, sonderbarsten Entdeckungen und merkwürdigsten Streitigkeiten, nach Alphabetischer Ordnung beschrieben werden, nebst einer Vorrede* Gottlieb STOLLENS, *Iena, bey Ioh. Meyers Erben, 1740, 4.*

Frid. BOERNERS *Nachrichten von den vornehmsten Lebensumstaenden und Schrifften ietztlebender berühmter Aertzte und Naturforscher in und um Deutschland, I-III Zehend*, Wolffenb. *bey Ioh. Cph. Meißner, 1749, 8.*

* Qui Vitas Medicorum, habita ratione certae Nationis, Prouinciae, vel vrbis, descripserunt, vide supra, suo quosque loco, Libro II.

SECTIO VII.

VARIA SINGVLARIA DE MEDICIS.

Ioh. MOLANI Diarium ecclesiasticum Medicorum, *Louanii, 1595, 8.*

Abr. BZOVII Nomenclator Sanctorum, professione Medicorum, quorum anniuersariam festiuitatem vniuersalis celebrat Ecclesia, *Col. Agr. sumt. hered. Ant. Boetzeri, 1623, 12.*

Guil. DV-VAL Historia monogramma, siue Pictura linearis sanctorum Medicorum et Medicarum. Adiectum est Auctarium de Sanctis, praesertim Galliae, qui aegris opitulantur; item Digressiuncula de plantis nomenclaturae sanctioris, etc. *Paris. ap. Hieron. Blageart viduam, 1643, 4.*

Barth. MOSERI Vitae Medicorum sanctorum.

Insertae sunt *Eius* Quadrigae Medicinae triumphantis, *Colon. 1645, 12.*

Chr. Bened. CARPZOVII Dissertatio de Medicis ab Ecclesia pro Sanctis habitis, *Lips. 1709, 4.*

Franc. Ern. BRVCKMANNI Epistolae III de sanctis Medicis.

v. inter *Eiusdem* Epistolas Itinerar. iunctim editas, *Wolffenb. 1742, 4.* Num. XVI, XVII, XVIII.

Ioh. Henr. a SEELEN Dissertatio de Medicorum meritis in sacram Scripturam, *Lubecae, 1719, 4.*

Et exst. in *Eiusd.* Meditation. Exeget. Part. II, num. XXII, *Lub. 1732, 8.*

Mart. Gotth. LOESCHERI Dissertatio de Medicorum meritis in August. Confessionem, *Vitemb. 1730, 4.*

Geo. FRANCI Epistola de Medicis Philologis, *Wittenb. 1691, 4.*

Iac. BVRCKHARDI Medicus grauissimus humanitatis studiorum vindex, ex Historia Litteraria adumbratus. Accedit *Ioh.*

CASELII Epistola de medica arte praestantibus aliisque claris Seculi XVI viris, *Wolffenb. ap. Godefr. Freytag*, 1716, 8.

Valent. Ern. LOESCHERI *iun.* Medici insignes humanitatis studiorum Vindices, quorum Decas ex Historia litteraria sistitur, *Dresdae*, 1736, 4.

—— Decas altera, *ibidem*, 1737, 4.

Thomae BARTHOLINI de Medicis Poëtis Dissertatio, *Hafniae*, *litteris Henr. Goediani*, 1669, 8.

Ioh. Geo. GERST de naeuis Medicorum theologicis Dissertatio, *Wissenb. Noric.* 1728, 4.

Cph. Albr. ERCK Programma de Medicis Atheis, scriptum 1743.

v. in *Ioh. Gottl.* BIDERMANNI Select. Scholast. Vol. I, Fascic. I, p. 326-337.

Ioh. Ern. HEBENSTREIT Programma de Medicis Archiatris et Professoribus, *Lips.* 1741, 4.

Ioh. Zach. PLATNERI de grato animo Medicorum Prolusio, *Lips.* 1747, 4.

Et in *Eiusd.* Opuscul. *Lips.* 1749, 4. Tom. II, p. 247.

Ioh. Iac. BAYERI de Longaeuitate Medicorum Dissertatio epistolaris, *Altd.* 1705, 4.

Ioh. Herm. FVRSTENAV Dissertatio de morbis Medicorum, *Rintelii*, 1732, 4.

SECTIO VIII.

HISTORIA ARTIS MEDICAE CERTARVM GENTIVM.

Augustin CALMET *Dissertation sur la Medecine et les Medecins des anciens Hebreux.*

v. *dans* Son *Commentaire sur la Bible, Tom. V, p.* 250.

Mich. ALBERTI Dissertatio de Medicinae apud Ebraeos et Aegyptios conditione, *Halae Magdeb.* 1742, 4.

Herm. CONRINGII de Hermetica Medicina Libri II.

v. supra, Lib. II, Cap. I, Sect. I.

Prosperi ALPINI Medicina Aegyptiorum. Accessit huic editioni *eiusdem Aucloris* Liber de Balsamo, vt et *Iac.* BONTII Medicina Indorum. Editio noua, *Lugd. Bat. ap. Corn. Boutestein*, 1718, 4.

Cph. Melch. SCHMIDBAVER de Re medica veterum Graecorum, Dissertatio, *Altd.* 1746, 4.

Ioh. Gothofr. HAHNII Dissertatio historico-philologica de Medicina Germanorum veteru , *Lips.* 1717, 4.

Ioh. Iac. BAIER de meritis Germanorum in rem medicam, *Altd.* 1704.

v. supra, Lib. II, Cap. III, Sect. I.

Thomae BARTHOLINI de Medicina Danorum domestica Dissertationes X, *Hafniae, per Godicchenium*, 1666, 8.

SECTIO IX.

HISTORIA ANATOMIAE.

§. I.

DE ANATOMIAE ORIGINE ET PROGRESSV.

Sim. PAVLLI de Anatomiae ortu, progressu, praestantia et vtilitate, Diatribe, correctius edita, *Frf. sumt. Geo. Henr. Oehrlingii*, 1683, 4.

Phil.

Phil. Iac. HARTMANNI Disquisitiones historicae de re anatomica Veterum, quarum I Origines anatomicae, II Peritiam Veterum anatomicam in genere, III Peritiam Veterum anatomicam in specie, complectitur, *Regiom. typis Reusneriانis, 1693,* 4.

Godefr. BIDLOO Dissertatio de antiquitate Anatomes, *Lugd. Bat. ap. Abr. Elzevier, 1694, fol.*

Andr. Ottom. GOELICKE Historia Anatomiae, noua aeque, ac antiqua, seu Conspectus plerorumque, si non omnium, tam veterum, quam recentiorum, Scriptorum, qui a primis Artis medicae originibus vsque ad praesentia nostra tempora Anatomiam operibus suis illustrarunt, vna cum Decade Obseruationum physico-anatomico-chirurgicarum, *Halae Magdeb. in offic. Rengeriana, 1713, 8.*

— Idem Liber, sub Titulo: Introductio in Historiam Litterariam Anatomes. Editio auctior et emendatior, *Frf. ad Viadr. ap. Ioh. Godofr. Conradi, 1738,* 4.

Geo. FRANCK *de* FRANCKENAV Bona noua anatomica, s. Prolusio de nouiter inuentis per Anatomicorum diligentiam, scripta 1680.

v. cum *Eiusd.* Satyris medicis, *Lips. 1722, 8.* pag. 605-652.

Laur. HEISTERI de Incrementis Anatomiae Seculi XVIII Oratio, cum Programmate de Inuentis anatomicis huius Seculi, dicta Helmstadii, 1720, *Wolffenb. ap. Godofr. Freytagii viduam, 1720, 8.*

Ioh. Henr. SCHVLZII Dissertationes, seu Specimina, II Historiae anatomicae, *Altd. 1721, 1723,* 4.

Discours prononcé par Mr. LE CAT, *sur l'Anatomie.*

v. dans la Bibliotheque Françoise, Tom. XXV, pag. 248-261.

* Attigit etiam Anatomiae Historiam, dum necessitatem et vtilitatem eius demonstrare satagit, Auctor.

Ioh. Andr. SCHMID Oratio de Germanorum in Anatomiam meritis, *Helmst. 1723,* 4.

v. supra, inter Scriptor. Histor. Litter. Germanor. Lib. II, Cap. III, Sect. I.

Ioh. Zach. PLATNERI de *Magno* HVNDT, Tabularum anatomicarum, vt videtur, Auctore, Prolusio, *Lips. 1734,* 4.

v. in *Eiusd.* Opusc. *Lips. 1749, 4.* T. II, p. 35.

§. II.

BIBLIOGRAPHIAE ANATOMICAE.

Iac. DOVGLAS Bibliographiae anatomicae Specimen, siue Catalogus omnium pene Auctorum, qui ab HIPPOCRATE ad HARVEVM rem anatomicam ex professo, vel obiter, scriptis illustrarunt, *Londini, exc. Guil. Sayes, 1715, 8. maj.*

— Idem Liber. Editio secunda, priori auctior, *Lugd. Bat. ap. Gisb. Langerak, 1734, 8. maj.*

Andr. Ottom. GOELICKE Historia Anatomiae, s. Conspectus veterum et recentiorum Scriptorum anatomicorum, etc. *Halae Magdeb. 1713, 8.*

* Titulum integrum vide in §. praecedente.

— Introductio in Historiam Litterariam Scriptorum, qui Medicinam forensem Commentariis suis illustrarunt, *Frf. ad Viadr. ap. I. G. Conradi, 1723,* 4.

SECTIO X.

HISTORIA CHIRVRGIAE.

Ioh. Hadr. SLEVOGTII Programma de fatis Chirurgiae, *Ienae, litteris Nisianis, 1695*, 4.

Andr. Ottom. GOELICKE Historia Chirurgiae antiqua, seu Conspectus plerorumque, si non omnium, Scriptorum veterum, qui a primis artis medicae incunabulis vsque ad Seculum XV inclusiue Chirurgicen operibus suis exornarunt, *Halae Magdeb. in offic. Rengeriana, 1713*, 8.

Ioh. Zach. PLATNERI Programma de Chirurgia, Artis medicae parente, *Lips. 1721*, 4.

Et in *Eiusd.* Opusculis, *Lips. 1749*, 4. *Tom. II, pag. 1-10.*

Recherches critiques et historiques sur l'origine, sur les divers états, et sur les progrés de la Chirurgie en France, a Paris, *chez Charl. Osmont*, 1744, 4. *avec fig.*

Ioh. Hadr. SLEVOGTII Prolusio de instrumentis chirurgicis HIPPOCRATIS, hodie ignoratis, *Ienae, 1709*, 4.

Ioh. Zach. PLATNERI Relatio de Machinis Chirurgicis nouissime inuentis.

v. in Actis Eruditor. Mens. Aug. An. 1729, pag. 347-349.

SECTIO XI.

HISTORIA PHYSIOLOGIAE, ARTIS OBSTETRICIAE etc.

Ioh. Iac. KIRSTENII de Physiologiae ortu et progressu Programma, *Altd. 1737*, 4.

Chr. Alb. Gotth. GRVNER Dissertatio epistolica, qua consilium Bibliothecae Physiologicae historico-litterariae conscribendae aperit, *Altd. 1747*, 4.

Fred. KNOLLE de Artis obstetriciae Historia Dissertatio, *Argent. sine anno*, 4.

Dissertation concernant la Chirurgie des Accouchemens, tant sur son origine, que sur le progrés quelle a fait en France jusqu' à présent.

v. *dans la Continuation des Memoires de Litterature par le* P. des MOLETZ, *Tom. III, pag. 461-484.*

Ioh. Zach. PLATNERI de Arte obstetricia veterum Prolusio, *Lips. 1735*, 4.

Et in *Eiusd.* Opusculis, *Lips. 1749*, 4. *Tom. II, p. 58-67.*

Ioh. Chr. SELIG Dissertatio de Medicinae vnguentariae recentioris praestantia, *Altd. 1724*, 4.

SECTIO XII.

HISTORIA BOTANICES.

§. I.

DE BOTANICES ORTV ET PROGRESSV.

Pauli Marqu. SLEGELII Programma de incrementis studii botanici, *Ienae*, *1639*, 4.

Geo. FRANCI Programma de studii botanici praestantia et cultoribus, *Heidelb.* *1679*, 4.

Sigism. SCHMIEDERI Dissertatio de Scientiae herbarum antiquitate, iucunditate, praestantia, atque vtilitate.

v. in Miscellan. Lipsiens. Tom. II, p. 489.

Ioh. Cph. LISCHWITZ Programma de veterum in re herbaria diligentia, et ad nostrum vsque aeuum Botanices incrementis, *Lips. 1724*, 4.

Ioh. Geo. HEINZII Commentatio de incrementis Botanicae contemplationis Muscorum, *Gottingae*, *1747*, 4.

§. II.

BIBLIOTHECAE BOTANICAE.

Ioh. Antonii BVMALDI, i. e. *Ouidii* MONTALBANI, Bibliotheca Botanica, seu Herbariistarum Scriptorum promota Synodia.

Accessit SEGVIERII Bibliothecae Botanicae, *Hagae Comit. 1740*, 4.

Car. LINNAEI Bibliotheca Botanica, recensens libros plus mille de plantis editos, secundum Systema Auctorum naturale in classes, ordines, genera et species dispositos, cum explicatione fundamentorum botanicorum, *Amst. ap. Sal. Schouten*, *1736*, 8.

Ioh. Franc. SEGVIERII Bibliotheca Botanica, siue Catalogus Auctorum et Librorum omnium, qui de Re Botanica, de Medicamentis ex Vegetabilibus paratis, de Re Rustica, et de Horticultura, tractant. Accessit Bibliotheca Botanica *Io. Ant.* BVMALDI, seu potius *Ouidii* MONTALBANI, *Hagae Com. ap. Ioh. Neaulme*, *1740*, 4.

CAPVT XVII.

HISTORIA IVRIS.

SECTIO I.

SCRIPTORES HISTORIAE IVRIS GENERALES.

LA SELVE *Traité sur l' origine du Droit.*

v. dans l' Extraordinaire du Mercure galant, *1683*, *Tom. XXII*, p. 90-120.

Dan.

Dan. KAYSERI Historia Iuris Ciuilis, Feudalis, Canonici et Publici, *Cob. typis I. C. Monachi*, 1663, 4.

Chr. Franc. PAVLINI *Historischer Bericht vom Vrsprung und Wachsthum des ganzen Kayserlichen, Paebstlichen, Lehn-und Sachsen-Rechts.*

S. *in* PAVLINI *Zeitkürtzender erbaulicher Lust, Part. II, pag.* 443-468. Frf. 1695, 8.

Sam. REYHERI Historia Iuris Vniuersalis, in qua, praemissis generalioribus, iisque solidis et genuinis principiis, diuina et humana, vt et praecipuorum Regnorum, Principatuum atque Rerum publicarum Iura, et Iurisconsulti recensentur, *Lubecae, ap. Petr. Boeckmannum*, 1718, 4.

—— *Kurtzgefaßte allgemeine Rechts-Geschichte.*

Ext. *im II Theil des eroeffneten Ritter-Platzes*, Hamb. 1711, 12.

Burc. Gotthelff STRVVII Historia Iuris Romani, Iustinianeî, Graeci, Germanici, Canonici, feudalis, Criminalis et Publici, ex genuinis monumentis illustrata. Accesserunt Prolegomena de Scriptoribus Historiae Iuris, *Ienae, ap. viduam Mayeri*, 1718, 4.

Ioh. Adami KOPP Historia Iuris, quo hodie in Germania vtimur, videlicet Romani, Canonici, Feudalis Longobardici, Feudalis Germanici, Germanici priuati, et Germanici Publici, in certas Epochas et Theses breues redacta, *Marb. Cattor. ap. Phil. Casim. Muller*, 1741, 8.

Gottl. STOLLENS *Anleitung zur Historie der Juristischen Gelahrheit, nebst einer ausführlichen Nachricht von des Verfassers Leben und Schrifften, und mit einer Vorrede von dem Werth und Nutzen der Deductionum begleitet von* Chr. Gottl. BVDERN, Iena, *bey Ioh. Meyers Erben*, 1745, 4.

SECTIO II.

BIBLIOTHECAE IVRIDICAE VNIVERSALES.

Ioh. Bapt. ZILETI Index Librorum omnium Iuris, tam Pontificii, quam Caesarei, nomina complectens, in quo non solum textus, verum etiam interpretationes, Praxes, Singularia, Decisiones, Repetitiones, Tractatus, Disputationes, Consilia, et alia omnia, ad Iurisprudentiam pertinentia, quae ad hunc vsque diem edita sunt, spectanda proponuntur, Secunda editio, *Venetiis, ex offic. Iordani Zileti*, 1563, 4.

Ioh. Wolfg. FREYMONII Elenchus omnium Auctorum, siue Scriptorum, qui in Iure, tam Ciuili, quam Canonico, vel commentando, vel quibuscunque modis, explicando, et illustrando, ad nostram aetatem vsque claruerunt, etc. *Frf. ad Moen.* 1579, 4.

Corn. a BEVGHEM Bibliographia Iuridica et Politica nouissima, perpetuo continuanda, siue Conspectus primus Catalogi Librorum Iuridicorum, Canonicorum, Legalium, Politico-legalium, quotquot ab Ao. 1651 per vniuersam Europam, in quauis Lingua, aut noui, aut emendatiores, et auctiores, typis prodierunt, *Amst. ap. Iansonio-Waesbergios*, 1680, 12.

Ioh. Henr. NACHTENHOEFER Institutiones Iuris Bibliothecales, quibus iuxta titulorum in Institutionibus Iustinianeis seriem, Auctores, tam veteres, quam recentiores, praecipue Dissertationes selectiores, recensentur, *Lips. litteris Reinholdianis*, 1688, 4.

Selecta Bibliotheca Iuridica tripartita alphabetica. 1) Nominalis, 2) Realis, 3) ad Librorum et Titulorum in Pandectis seriem

riem directa, ex Compendio Iuris Lauterbachiano, *Stutg. litteris Lorberianis*, 1698, 8.

Mart. LIPENII Bibliotheca Realis Iuridica, in qua libri, Iurisprudentiam omnem, publicam et priuatam, naturalem, ciuilem Romanam, Germanicam, Canonicam, Feudalem, diuersarumque gentium Iura particularia, illustrantes, cum omnibus fere Disputationibus, quae hunc in diem prodierunt, ordine alphabetico sub titulos redacti recensentur. Editio nouissima, innumeris mendis purgata, maximo librorum numero aucta etc. cura et studio *Frid. Gottl.* STRVVII. Cum Praefatione *Guil. Hieron.* BRVCKNERI, *Frf. et Lips. ap. hered. Matth. Birckneri*, 1720, *fol.*

— Bibliotheca Realis Iuridica. Post *Frid. Gottl.* STRVVII curas, recensuit opus, innumeros errores sustulit, vltra dimidiam partem optumis libris et Dissertationibus fere omnibus auxit, et accuratum Scriptorum Indicem adiecit, *Gottlob Aug.* IENICHEN, *Lips. ap. Frid. Matth. Frisium*, 1736, *fol.*

* Prodiit primum haec LIPENII Bibliotheca *Frf. 1679, fol.*

Gottl. Aug. IENICHEN Supplementa, Emendationes, et Illustrationes, ad praecedentem Bibliothecam Iuridicam *Lipenio-Ienichianam*, Partes II, *Lips. exc. Ioh. Chr. Langenhemius*, 1742, *fol.*

Introductio in Notitiam Scriptorum Iuris Ciuilis, Saxonici et Cameralis, iuxta ordinem alphabeticum disposita, *Norib. ap. Car. Chr. Neuenhahn*, 1703, 8.

Geo. BEYERI de vtili et necessaria Auctorum Iuridicorum et Iuris arti inseruientium notitia Schediasma. Secunda Editio, auctior et emendatior, *Lips. ap. hered. Grossianos*, 1726, 8.

B. H. W. (i. e. *Bartholdi Henr.* WVSTHOFII) Bibliotheca Iuridico-Politica, ordine alphabetico distributa, *Lips. sumtu Autoris*, 1704, 4.

Burc. Gotth. STRVVII Bibliotheca Iuris selecta, secundum ordinem litterarum disposita, et ad singulas Iuris partes directa; accessit selectissima Bibliotheca Iuris Studiosorum. Editio quinta, auctior et emendatior, curante *Chr. Gottl.* BVDERO, *Ienae, ap. Ern. Claud. Bailliar*, 1720, 8.

— Eadem. Emendauit et copiose locupletauit *Chr. Gottl.* BVDER. Editio septima, *Ienae, ap. Chr. Henr. Cuno*, 1743, 8. *maj.*

Car. Ioh. VOGEL antiqua et noua Bibliotheca Disputationum Hamburgensium litteratorum iuridica, denuo vsque ad ducentas Disputationes aucta et reuisa, *Hamb. litteris Conr. Koenigii*, 1730, 4.

SECTIO III.

EPHEMERIDES IVRIDICAE.

Ioh. Iac. MOSERS *Vnpartheyische Vrtheile von Iuridisch-und Historischen Büchern, I-VI. Stück, Frf. und Leipzig*, 1722-1725, 8.

Nachricht von einigen auserlesensten, groestentheils raren, alten und neuen, Iuristischen Büchern. Erste Lieferung, Iena, *bey Ioh. Friedr. Rittern*, 1725, 8.

Acta Iureconsultorum, *oder Neueste Nachrichten von gelehrter Iuristen Leben und Schrifften, und andere nützliche Beytraege zur heutigen Rechts-Gelehrsamkeit, I-VIII. Theil,*

Theil, Wittenb. *bey Ioh. Ioach. Ahlfeldt*, 1734-1737, 8. *Vol. I.*

Allerneueste Nachrichten von Iuristischen Büchern, Academischen Abhandlungen, Deductionen und Verordnungen grosser Herren, Leben der berühmtesten verstorbenen und noch lebenden Rechts-Gelehrten, nebst andern zu der Rechts-Gelehrsamkeit gehoerigen Sachen. Vom Iahr 1739 *bis* 1745 *I-XXXII. Theil*, Frf. und Leipzig, *bey Ioh. Rud. Croeckers Wittbe*, 1739-1745, 8. *Voll. IV.*

SECTIO IV.

VITAE IVREGONSVLTORVM.

§. I.

VETERVM.

Iurisconsultorum Vitae, veterum quidem per *Bernardinum* RVTILIVM, vna cum *eiusdem* Decuria; recentiorum vero, ad nostra vsque tempora, per *Ioh.* FICHARDVM. Ad haec Indices duo locupletissimi omnium Scriptorum in Iure, tam Pontificio, quam Ciuili, a veteribus et recentioribus ICtis, ad haec vsque tempora editorum: per *Ioh.* NEVIZANVM, *Lud.* GOMESSIVM et *Ioh.* FICHARDVM collecti. Cum Praefatione *Nic.* GERBELII, *Bas.* 1537, 4.

Bernardini RVTILII Vitae Iurisconsultorum.

v. in Tractatu Tractatuum, *Venet.* 1584, *fol.* Tom. I, fol. 139, vt et in Collectione praecedente et sequente.

Ioh. Cph. FRANCKII Vitae tripartitae Iurisconsultorum veterum, a *Bernardino* RVTILIO, *Ioh.* BERTRANDO, et *Guil.* GROTIO, conscriptae, nunc primum in capita et paragraphos distinctae, summisque marginalibus perpetuis auctae, iunctim et emendatiores editae. Accedunt Vita BERTRANDI, Auctore filio, cum Adnotationibus *Frid. Iac.* LEICKHERI; Notae *Aegidii* MENAGII, Editoris Lugdunensis adhuc ineditae *Thomae* REINESII, cum *Laur.* PIGNORII Epistola, I. Paulum Romae Patriae aduersus BERTRANDVM adserente, *Halae Magdeb. Typis Grunerianis*, 1718, 4.

Franc. HOTTOMANNI Tractatus de ICtorum Vitis, qui a POMPONIO memorantur.

v. cum *Eiusd.* Commentario de Verbis Iuris etc. *Bas.* 1558. et 1563, Paris. 1558. et *Lugd.* 1569, *fol.* et in *Eiusd.* Opusculis, *Frf.* 1587, *fol.*

Gatelliani COTTAE Tractatus de Iuris peritis.

v. in Tractatu Tractatuum, *Venet.* 1584, *fol.* Tom. I, fol. 137. et accessit PANCIROLO de clar. Legum Interpret. *Lips.* 1721, 4. p. 511.

Ioh. BERTRANDI Βίοι Νομικῶν, siue de Iurisperitis Libri II. Editio nouissima correctior, ac Notis ipsi textui subiectis *Aegidii* MENAGII, Editoris Lugdunensis, et adhuc ineditis *Thomae* REINESII, nec non Epistola *Laur.* PIGNORII, qua I. Paulum Romae patriae aduersus BERTRANDVM asserit, aucta. Praemissa est Vita Auctoris, cum Notis *Frid. Iac.* LEICKHERI.

v. in *Ioh. Cph.* FRANCKII Vitis tripartitis ICtor. veterum, *Halae*, 1718, 4.

* Obiit *Ioh.* BERTRANDVS Ao. 1594. Prima vero huius Opusculi Editio facta est *Tolosae*, *per Reym. Colomerium*, 1617, 4.

Geo. EBERLINI Historica Iurisconsultorum, ab Hadriano, vsque ad Imp. Maximinum, συνέχεια, et luculenta eorum, quae ex cuiusque libris excerpta, in Pandectas, a TRIBONIANO relata sunt, ἀπόδειξις.

Accessit *Geo.* EBERLINI de origine Iuris Explicatione, *Planiae Variscor.* 1673, 4. p. 390, *sqq.*
* Prodiit EBERLINI Explicatio antea et *Witteb.* 1643, 4. imo Dedicatio scripta est, 1590, agit in hoc opere etiam de ICtis ante Hadriani Imp. tempora.

Guidi PANZIROLI de claris Legum Interpretibus Libri IV. Accessere *Ioh.* FICHARDI Vitae recentiorum ICtorum; *Marci* MANTVAE Epitome Virorum illustrium; *Ioh. Bapt. de* GAZALVPIS Historia Interpretum et Glossatorum Iuris; *Catellani* COTTAE Recensio breuis insignium Iuris Interpretum et doctorum; *Matth. Gribaldi* MOPHAE Catalogus Interpretum Iuris Ciuilis, *Alberici* GENTILIS de Iuris Interpretibus Dialogi sex. Cura *Chr. Godofr.* HOFFMANNI, *Lips. ap. Ioh. Frid. Gleditschii fil.* 1721, 4.

[Prima Editio prodiit *Venet.* 1637, 4. vt vult Cl. HOFFMANNVS, et Scriptores Vitae *Guid.* PANCIROLI, quos vide infra; inter Scriptor. Vitar. Speciales, sub Artic. PANCIROLVS; at in Catalogo Bibliothecae Cardinalis IMPERIALIS indicatur pag. 366 antiquior Editio, quae prodierit, *Venetiis, per Ant. Brogiollum,* 1587, 4.]

Nic. HENELII de veteribus Iureconsultis Commentarius, e quorum Legibus Iustitiae Romanae templum exstructum est, *Lips. exc. Ioh. Wittigau,* 1654, 8.

[Prodiit primum 1641, 4.]

Geo. Casp. KIRCHMAIERI Elogia et Elegantiae Latinae ICtorum veterum, *Wittenb.* 1687, 4.

Ioh. HOFFMANNI Programma, Veteres Iureconsultos historice, strictim tamen, exhibens, *Longo-Salissae,* 1687, 4.

Guil. GROTII Vitae Iurisconsultorum, quorum in Pandectis extant nomina.

v. in *Ioh. Cph.* FRANCKII Vitis tripartitis ICtor. veterum, *Halae,* 1718, 4.
* Prodiere primum *Lugd. Bat.* 1690, 4.

Ioh. STRAVCHII Vitae aliquot veterum Iurisconsultorum. Conquisiuit, recensuit, Indice instruxit et Praefationem praemisit *Chr. Gottl.* BVDER, *Ienae, ap. Adolph. Chr. Boetticherum,* 1723, 8.

Pierre TAISAND *Vies des plus celebres Iurisconsultes de toutes les Nations, tant anciens que modernes, savoir Latins ou Romains, François, Espagnols, Italiens, Allemanns, Anglois, Hollandois etc. tirées des meilleurs Auteurs, qui en ont écrit, et mises en leur jour par ordre alphabetique, au nombre de près de cinq cent,* a Paris, *chez L. Sevestre,* 1721, 4.

—— *Le même Livre. Nouvelle Edition, augmentée d'un tiers par M.***,* a Paris, *chez Prault,* 1737, 4.

§. II.

RECENTIORVM.

Ioh. Bapt. de GAZALVPIS s. CACCIALVPI, Historia succincta Interpretum et Glossatorum Iuris.

Accessit *Guid.* PANCIROLI Libris de clar. Legum Interpretibus, *Lips.* 1721, 4. *pag.* 499, *seqq.*

Ioh. FICHARDI Vitae recentiorum Iurisconsultorum.

v. vna cum *Bernard.* RVTILII Vitis Veterum ICtorum, *Basil.* 1537, 4. et in Tractatu Tractatuum, Tom. I, fol. 156, seqq. et accesserunt *Guid.* PANCIROLO de Clar. Leg. Interpret. *Lips.* 1721, 4. *p.* 397.

Marci

Marci MANTVAE Epitome Virorum illustrium, qui vel scripserunt, vel Iurisprudentiam docuerunt, in Scholis.

v. in Tractatu Tractatuum, Tom. I, pag. 160, et accessit PANCIROLO de Clar. Leg. Interpretibus, *Lips.* 1721, 4. p. 435.

Matth. Gribaldi MOPHAE Catalogus aliquot interpretum Iuris Ciuilis.

Accessit PANCIROLO de clar. Leg. Interpretibus, *Lips.* 1721, 4. p. 531.

* Continet leue hoc Opusculum disticha Latina in aliquot ICtos.

Matth. WESENBECII Exempla Iurisprudentiae, *Lips. exc. Geo. Defnerus*, 1555, 8.

Chr. Theod. SCHOSSERI Epitaphia praecipuorum Iurisconsultorum Europae, *Hamb. exc. Laur. Sartorius*, 1615, 8.

Guido PANCIROLVS de claris Legum Interpretibus.

v. in §. praecedente. Huc tamen etiam pertinet. Habet enim et recentiorum ICtorum Vitas.

Vitae Clarissimorum ICtorum, (a *diuersis Auctoribus* scriptae) Ex recensione et cum Notis *Frid. Iac.* LEICKHERI, *Lips. sumt. Mich. Guntheri*, 1686, 8.

Denis SIMON *Nouvelle Bibliotheque historique et chronologique des principaux Auteurs et Interpretes des Droits Civil, Canonique etc. et particulierement de plusieurs Etats et Provinces, depuis* IRNERIVS, *avec le caractere de leur esprit et des jugemens sur leurs Ouvrages*, Tom. I, II, a Paris, 1692. 1695. 12. *maj.* Voll. II.

Historischer Schauplatz vornehmer und berühmter Staats-und Rechtsgelehrten; I. Theil, Frf. und Leipzig, *bey Ioh. Mich. Rüdiger*, 1716, II. Theil, Berlin, *bey eben demselben*, 1715, 8.

Claudii SINCERI *vollstaendige Leben und Schrifften grosser Iuristen*, Tom. I, II, III, Wittenberg, *bey Chr. Gottl. Ludwig*, T. I, II, 1713. T. III. 1718, 8.

Pierre TAISAND *Vies des Iurisconsultes anciens et modernes*, a Paris, 1721, et 1737. 4.

v. in §. praecedente, vbi Titulus integer exhibetur.

Vitae Clarissimorum Iureconsultorum [a *diuersis Auctoribus* scriptae] ex recensione et cum Notis *Chr. Gottl.* BVDERI, *Ienae, ap. Ioh. Fel. Bielckium*, 1722, 8.

* De Iureconsultis Germanis vide supra, Lib. II, Cap. III, Sect. VI.

§. III.

VARIA SINGVLARIA DE IVRECONSVLTIS.

Ioh. Henr. STOLTENBERG Epistola de claris Iureconsultis, qui in ipso iuuentutis flore praeclaram sui nominis famam consecuti sunt, *Ienae*, 1714, 4.

Valent. Ern. LOESCHERI Epistola de Aduocatis Literatoribus.

v. in *Eiusd.* Stromateo, *Vitemb.* 1724, 4. p. 211-217.

Theod. EBERTI Eulogia Iurisconsultorum et Politicorum centum illustrium, qui in Germania, Gallia, Italia, Hispania, alibique, Hebraeam linguam, aliasque eius propagines orientales, propagarunt, auxerunt, promouerunt, *Lips. sumt. Gothofr. Grossii*, 1628, 8.

Ioh. ROBERTI Sanctorum quinquaginta Iurisperitorum Elogia, contra populare commentum de S. IVONE, *Leodii, typis Ioh. Ouwerx*, 1632, 12.

Ioh. Mich. HEINECCII Dissertatio historica de Iurisconsultis Christianis priorum Seculorum, eorumque in Ecclesiam meritis, *Halae*, 1713, 4.

Traug. Imman. IERICHOVII de ICtis Theologis Dissertatio, *Lips.* 1721, 4.

Henr.

Henr. Engelb. SCHWARZII Commentatio Epistolica de pietate Iureconsultorum, *Dresdae*, 1728, 4.

—— de pietate et meritis Iureconsultorum in Ecclesiam Commentatio, *Lipſ.* 1739, 4.

Ioh. Phil. SCHMIDII Schediasma de Pietate et Scriptis Theologicis Iurisconsultorum, *Roſt.* 1730, 4.

Ioh. Chr. STEMLER *Abhandlung von den Verdienſten einiger Rechtsgelehrten um die chriſtliche Religion*, Naumb. 1731, 4.

Cph. Aug. HEVMANNI Differtatio de Iureconsultis Germanis Seculi XVI, disciplinae suae adiungentibus et Theologiae et pietatis studium, *Gottingae*, 1738, 4.

Ioh. Gottl. HEINECCII Programma de Iureconsultis Reformationi Ecclesiae praeludentibus, scriptum 1730.

v. in *Eiusd.* Opusculis, *Halae Magdeb.* 1735, 4. p. 736, *ſeqq.*

Frid. Chr. BAVMEISTERI Programma de ICtis quibusdam de humanitatis litteris bene meritis.

v. in *Eiusdem* Exercitation. Acad. et Scholast. *Lipſ.* 1741, 4. p. 122, *ſeqq.*

Ioh. Geo. IOCH Programma de meritis Iurisconsultorum, speciatim *Iac.* GOTHOFREDI in Historiam Ecclesiasticam, *Erf.* 1722, 4.

Ioh. Ern. FLOERKE *von der Nothwendigkeit und Nutzen der Kirchen-Hiſtorie vor einen Studioſum Iuris eccleſiaſtici, desgleichen von denen Kirchen-Scribenten, welche Iuriſten geweſen*, Iena, *bey Ioh. Matth. Kaltenbrunner*, 1726, 8.

Gottl. Frid. GVDII de Iurisconsultorum et Politicorum in Scripturam Sacram meritis critico-exegeticis Dissertatio litteraria, *Lipſ.* 1729, 4.

Et praemissa est *Gottl. Frid.* GVDII Vitae *Ioh. Guil.* HOFFMANNI, *Lipſ.* 1742, 4. p. 1-40.

Ioh. Henr. ASEELEN Iureconsultorum, qui Lutheranismo insigniter profuerunt, τέτρας, *Lubecae*, 1730, 4.

Ioach. Andr. HELVIGII de meritis ICtorum Pomeranorum in restitutum in Pomerania Euangelium Oratio, *Gryphisw.* 1730, 4.

Ioh. Cph. MYLII Oratio de patrocinio Augustanae Confessioni a Iureconsultis praestito, et adhuc praestando, *Ienae*, 1738, 4.

Ioh. Gottl. STOER de Iureconsultorum in rem metallicam meritis Dissertatio, *Lipſ.* 1745, 4.

Ioh. Gottl. HEINECCII de Iurisconsultis semidoctis Oratio, *Frf. ad Viadr.* 1727, 4.

Herm. Henr. ENGELBRECHT de inconstantia Iureconsultorum, sigillatim DECII, ALCIATI et BALDVINI, Programma, *Gryphisw.* 1738, 4.

Frid. Bened. CARPZOV Dissertatio de Ἀλλοτριοεπισκοπίᾳ Iurisconsultorum, *Witteb.* 1743, 4.

SECTIO V.

HISTORIA IVRIS NATVRAE ET GENTIVM.

§. I.

SCRIPTORES GENERALES.

Ioh. EISENHART de vetustis et recentioribus Interpretibus Iuris Naturalis.

Constituit Caput I et II *Eius* Institutionum Iuris Naturalis, *Helmſt.* 1684, 8.

Ioh. Franc. BVDDEI Historia Iuris Naturalis.

v. cum *Phil. Reinh.* VITRIARII Institut. Iur. Natur. *Halae*, 1701, 8.

— Ea-

— Eadem, aucta, et ad hanc aetatem vsque continuata.

v. in *Ioh. Franc.* BVDDEI Selectis Iuris Nat. et Gentium, *Halae, 1704, 8. p. 1-91.*

Iac. Frid. LVDOVICI Delineatio Historiae Iuris Diuini Naturalis et positiui vniuersalis, *Halae Magdeb. 1701, 4.*

— Eadem. Editio secunda, auctior et emendatior, *Halae Magdeb. Sumt. Ioh. Godofr. Rengeri, 1714, 8.*

Ioh. Frid. WVCHERER Dissertatio de quibusdam Iuris Naturalis Restauratoribus, Auctore et Respondente *Ioh. Erdm.* SCHREIBERO, *Ienae, 1710, 4.*

Iean BARBEYRAC *Préface sur l'Histoire de la Science des moeurs.*

* Iam supra, inter Scriptores Historiae Ethicae generales, hanc adduximus Praefationem. Quod tamen et huc referenda sit, docent ipsa *Cl. Auctoris* verba, §. I. in nota *b)* adiecta, inquientis: „*J'entens par le nom de morale non seulement* „*ce que l'on appelle ordinairement ainsi,* „*mais encore le Droit Naturel et la Po-* „*litique.*

Chr. THOMASII Historia Iuris Naturalis paullo plenior, *Halae, 1716, 4.*

* Primas Lineas Historiae huius iam dederat 1694, quae et huius plenioris I. N. Historiae praefationi, p. 2, seqq. insertae sunt.

Dieder. Henr. KEMMERICH Programma de fatis Iuris Naturae et gentium, *Witteb. 1719, 4.*

Ioh. Henr. ROTHERI Sciagraphia Historiae Iuris Naturae et Gentium.

Praemissa est *Eiusdem* Examini Iuris Nat. et Gent. *Pufendorfiano*, Lips. *1719, 8.*

Laur. REINHARDI Historia Iurisprudentiae Naturalis, in qua varia huius doctrinae fata secundum seriem temporum recensentur, *Lips. ap. Ioh. Chr. Martini, 1725, 8.*

Andr. WESTPHALII Commentatio historico-moralis de impedito Iurisprudentiae naturalis progressu, maxime autem assentatione et partium studio, *Gryphisw. in offic. Loeffleriana, 1728, 4.*

Adam. Frid. GLAFEY *Historie des vernünfftigen Rechts, samt einer Bibliotheca Iuris Naturae et Gentium.*

Ist Ad. Friedr. GLAFEYS *Rechte der Vernunfft vorgesetzt*, Frf. und Leipzig, *1732, 4.*

— *Vollstaendige Geschichte des Rechts der Vernunfft, worinnen die in dieser Wissenschafft ans Licht getretenen Schrifften nach ihren Innhalt und wahren Werth beurtheilet, und von den Verfassern derselben die zum Verstaendniß ihrer Bücher dienlichen Nachrichten angezeiget werden, nebst einer* Bibliotheca iuris Naturae et Gentium, *Leipzig, bey Cph. Riegel, 1739, 4.*

§. II.

SCRIPTORES SPECIALES.

Ioh. GROENINGII Bibliotheca Iuris Gentium Europaea, seu de iuris Naturae et Gentium principiis iuxta doctrinam Europaeorum Libri III, vtriusque Iuris incunabula et vsum apud quosuis Europae populos, Scriptores et Sectas, veterum et recentiorum Philosophiam, communes vulgi errores, dogmatum praecipuorum fontes et Successiones, et philosophemata rectiora, exhibentes, *Hamb. ap. Godofr. Liebezeit, 1703, 8.*

— Bibliotheca Iuris Gentium exotica, seu de Iuris Naturae et Gentium principiis iuxta doctrinam Asiaticorum, Africanorum et Americanorum, Liber vnus. Praemittitur Discursus de varia vtilitate ex

SECTIO XII.

HISTORIA BOTANICES.

§. I.

DE BOTANICES ORTV ET PROGRESSV.

Pauli Marqv. SLEGELII Programma de incrementis studii botanici, *Ienae*, 1639, 4.

Geo. FRANCI Programma de studii botanici praestantia et cultoribus, *Heidelb.* 1679, 4.

Sigism. SCHMIEDERI Dissertatio de Scientiae herbarum antiquitate, iucunditate, praestantia, atque vtilitate.

v. in Miscellan. Lipsiens. Tom. II, p. 489.

Ioh. Cph. LISCHWITZ Programma de veterum in re herbaria diligentia, et ad nostrum vsque aeuum Botanices incrementis, *Lips.* 1724, 4.

Ioh. Geo. HEINZII Commentatio de incrementis Botanicae contemplationis Muscorum, *Gottingae*, 1747, 4.

§. II.

BIBLIOTHECAE BOTANICAE.

Ioh. Antonii BVMALDI, i. e. Ouidii MONTALBANI, Bibliotheca Botanica, seu Herbariistarum Scriptorum promota Synodia.

Accessit SEGVIERII Bibliothecae Botanicae, *Hagae Comit.* 1740, 4.

Car. LINNAEI Bibliotheca Botanica, recensens libros plus mille de plantis editos, secundum Systema Auctorum naturale in classes, ordines, genera et species dispositos, cum explicatione fundamentorum botanicorum, *Amst. ap. Sal. Schouten*, 1736, 8.

Ioh. Franc. SEGVIERII Bibliotheca Botanica, siue Catalogus Auctorum et Librorum omnium, qui de Re Botanica, de Medicamentis ex Vegetabilibus paratis, de Re Rustica, et de Horticultura, tractant. Accessit Bibliotheca Botanica *Io. Ant.* BVMALDI, seu potius *Ouidii* MONTALBANI, *Hagae Com. ap. Ioh. Neaulme*, 1740, 4.

CAPVT XVII.

HISTORIA IVRIS.

SECTIO I.

SCRIPTORES HISTORIAE IVRIS GENERALES.

LA SELVE *Traité sur l'origine du Droit.*

v. dans l'Extraordinaire du Mercure galant, 1683, *Tom. XXII*, p. 90-120.

Dan.

Dan. KAYSERI Historia Iuris Ciuilis, Feudalis, Canonici et Publici, *Cob. typis I. C. Monachi*, *1663*, 4.

Chr. Franc. PAVLINI *Historischer Bericht vom Vrsprung und Wachsthum des ganzen Kayserlichen; Paebstlichen, Lehn-und Sachsen-Rechts.*

S. in PAVLINI *Zeitkürtzender erbaulicher Lust*, *Part. II, pag. 443-468.* Frf. 1695, 8.

Sam. REYHERI Historia Iuris Vniuersalis, in qua, praemissis generalioribus, iisque solidis et genuinis principiis, diuina et humana, vt et praecipuorum Regnorum, Principatuum atque Rerum publicarum Iura, et Iurisconsulti recensentur, *Lubecae, ap. Petr. Boeckmannum, 1718*, 4.

—— *Kurtzgefaßte allgemeine Rechts-Geschichte.*

Ext. *im II Theil des eroeffneten Ritter-Plätzes*, Hamb. 1711, 12.

Burc. Gotthelff STRVVII Historia Iuris Romani, Iustinianei, Graeci, Germanici, Canonici, feudalis, Criminalis et Publici, ex genuinis monumentis illustrata. Accesserunt Prolegomena de Scriptoribus Historiae Iuris, *Ienae, ap. viduam Mayeri*, *1718*, 4.

Ioh. Adami KOPP Historia Iuris, quo hodie in Germania vtimur, videlicet Romani, Canonici, Feudalis Longobardici, Feudalis Germanici, Germanici priuati, et Germanici Publici, in certas Epochas et Theses breues redacta, *Marb. Cattor. ap. Phil. Casim. Muller*, *1741*, *8.*

Gottl. STOLLENS *Anleitung zur Historie der Juristischen Gelahrheit, nebst einer ausführlichen Nachricht von des Verfassers Leben und Schrifften*, *und mit einer Vorrede von dem Werth und Nutzen der Deductionum begleitet von* Chr. Gottl. BVDERN, Iena, *bey Ioh. Meyers Erben*, *1745*, 4.

SECTIO II.

BIBLIOTHECAE IVRIDICAE VNIVERSALES.

Ioh. Bapt. ZILETI Index Librorum omnium Iuris, tam Pontificii, quam Caesarei, nomina complectens, in quo non solum textus, verum etiam interpretationes, Praxes, Singularia, Decisiones, Repetitiones, Tractatus, Disputationes, Consilia, et alia omnia, ad Iurisprudentiam pertinentia, quae ad hunc vsque diem edita sunt, spectanda proponuntur, Secunda editio, *Venetiis, ex offic. Iordani Zileti*, *1563*, 4.

Ioh. Wolfg. FREYMONII Elenchus omnium Auctorum, siue Scriptorum, qui In Iure, tam Ciuili, quam Canonico, vel commentando, vel quibuscunque modis, explicando, et illustrando, ad nostram aetatem vsque claruerunt, etc. *Frf. ad Moen. 1579*, 4.

Corn. a BEVGHEM Bibliographia Iuridica et Politica nouissima, perpetuo continuanda, siue Conspectus primus Catalogi Librorum Iuridicorum, Canonicorum, Legalium, Politico-legalium, quotquot ab Ao. 1651 per vniuersam Europam, in quauis Lingua, aut noui, aut emendatiores, et auctiores, typis prodierunt, *Amst. ap. Iansonio-Waesbergios*, *1680*, *12.*

Ioh. Henr. NACHTENHOEFER Institutiones Iuris Bibliothecales, quibus iuxta titulorum in Institutionibus Iustinianeis seriem, Auctores, tam veteres, quam recentiores, praecipue Dissertationes selectiores, recensentur, *Lips. litteris Reinholdianis*, *1688*, 4.

Selecta Bibliotheca Iuridica tripartita alphabetica. 1) Nominalis, 2) Realis, 3) ad Librorum et Titulorum in Pandectis seriem

riem directa, ex Compendio Iuris Lauterbachiano, *Stutg. litteris Lorberianis*, *1698*, *8*.

Mart. LIPENII Bibliotheca Realis Iuridica, in qua libri, Iurisprudentiam omnem, publicam et priuatam, naturalem, ciuilem Romanam, Germanicam, Canonicam, Feudalem, diuersarumque gentium Iura particularia, illustrantes, cum omnibus fere Disputationibus, quae hunc in diem prodierunt, ordine alphabetico sub titulos redacti recensentur. Editio nouissima, innumeris mendis purgata, maximo librorum numero aucta etc. cura et studio *Frid. Gottl.* STRVVII. Cum Praefatione *Guil. Hieron.* BRVCKNERI, *Frf. et Lips. ap. hered. Matth. Birckneri*, *1720*, *fol.*

— Bibliotheca Realis Iuridica. Post *Frid. Gottl.* STRVVII curas, recensuit opus, innumeros errores sustulit, vltra dimidiam partem optimis libris et Dissertationibus fere omnibus auxit, et accuratum Scriptorum Indicem adiecit, *Gottlob Aug.* IENICHEN, *Lips. ap. Frid. Matth. Frisium*, *1736*, *fol.*

* Prodiit primum haec LIPENII Bibliotheca *Frf. 1679*, *fol.*

Gottl. Aug. IENICHEN Supplementa, Emendationes, et Illustrationes, ad praecedentem Bibliothecam Iuridicam *Lipenio-Ienichianam*, Partes II, *Lips. exc. Ioh. Chr. Langenhemius*, *1742*, *fol.*

Introductio in Notitiam Scriptorum Iuris Ciuilis, Saxonici et Cameralis, iuxta ordinem alphabeticum disposita, *Norib. ap. Gar. Chr. Neuenhahn*, *1703*, *8*.

Geo. BEYERI de vtili et necessaria Auctorum Iuridicorum et Iuris arti inseruientium notitia Schediasma. Secunda Editio, auctior et emendatior, *Lips. ap. hered. Grossianos*, *1726*, *8*.

B. H. W. (i. e. *Bartholdi Henr.* WVSTHOFII) Bibliotheca Iuridico-Politica, ordine alphabetico distributa, *Lips. sumtu Autoris*, *1704*, *4*.

Burc. Gotth. STRVVII Bibliotheca Iuris selecta, secundum ordinem litterarum disposita, et ad singulas Iuris partes directa; accessit selectissima Bibliotheca Iuris Studiosorum. Editio quinta, auctior et emendatior, curante *Chr. Gottl.* BVDERO, *Ienae, ap. Ern. Claud. Bailliar*, *1720*, *8*.

— Eadem. Emendauit et copiose locupletauit *Chr. Gottl.* BVDER. Editio septima, *Ienae, ap. Chr. Henr. Cuno*, *1743*, *8. maj.*

Car. Ioh. VOGEL antiqua et noua Bibliotheca Disputationum Hamburgensium litteratorum iuridica, denuo vsque ad ducentas Disputationes aucta et reuisa, *Hamb. litteris Conr. Koenigii*, *1730*, *4*.

SECTIO III.

EPHEMERIDES IVRIDICAE.

Ioh. Iac. MOSERS *Vnpartheyische Vrtheile von Iuridisch-und Historischen Büchern*, *I-VI. Stück*, *Frf. und Leipzig*, *1722-1725*, *8*.

Nachricht von einigen auserlesensten, groestentheils raren, alten und neuen, Iuristischen Büchern. Erste Lieferung, Iena, *bey Ioh. Friedr. Rittern*, *1725*, *8*.

Acta Iureconsultorum, *oder Neueste Nachrichten von gelehrter Iuristen Leben und Schrifften, und andere nützliche Beytraege zur heutigen Rechts-Gelehrsamkeit*, *I-VIII. Theil*,

Theil, Wittenb. bey Ioh. Ioach. Ahlfeldt, 1734-1737, 8. Vol. I.

Allerneueste Nachrichten von Iuristischen Büchern, Academischen Abhandlungen, Deductionen und Verordnungen grosser Herren, Leben der berühmtesten verstorbenen und noch lebenden Rechts-Gelehrten, nebst andern zu der Rechts-Gelehrsamkeit gehoerigen Sachen. Vom Iahr 1739 bis 1745 I-XXXII. Theil, Frf. und Leipzig, bey Ioh. Rud. Groeckers Wittbe, 1739-1745, 8. Voll. IV.

SECTIO IV.

VITAE IVRECONSVLTORVM.

§. I.

VETERVM.

Iurisconsultorum Vitae, veterum quidem per *Bernardinum* RVTILIVM, vna cum *eiusdem* Decuria; recentiorum vero, ad nostra vsque tempora, per *Ioh.* FICHARDVM. Ad haec Indices duo locupletissimi omnium Scriptorum in Iure, tam Pontificio, quam Ciuili, a veteribus et recentioribus ICtis, ad haec vsque tempora editorum: per *Ioh.* NEVIZANVM, *Lud.* GOMESSIVM et *Ioh.* FICHARDVM collecti. Cum Praefatione *Nic.* GERBELII, *Bas.* 1537, 4.

Bernardini RVTILII Vitae Iurisconsultorum.

v. in Tractatu Tractatuum, *Venet.* 1584, *fol.* Tom. I, fol. 139, vt et in Collectione praecedente et sequente.

Ioh. Cph. FRANCKII Vitae tripartitae Iurisconsultorum veterum, a *Bernardino* RVTILIO, *Ioh.* BERTRANDO, et *Guil.* GROTIO, conscriptae, nunc primum in capita et paragraphos distinctae, summisque marginalibus perpetuis auctae, iunctim et emendatiores editae. Accedunt Vita BERTRANDI, Auctore filio, cum Adnotationibus *Frid. Iac.* LEICKHERI; Notae *Aegidii* MENAGII, Editoris Lugdunensis adhuc ineditae *Thomae* REINESII, cum *Laur.* PIGNORII Epistola, I. Paulum Romae Patriae aduersus BERTRANDVM adserente, *Halae Magdeb. Typis Grunerianis*, 1718, 4.

Franc. HOTTOMANNI Tractatus de ICtorum Vitis, qui a POMPONIO memorantur.

v. cum *Eiusd.* Commentario de Verbis Iuris etc. *Bas.* 1558. et 1563, Paris. 1558. et *Lugd.* 1569, *fol.* et in *Eiusd.* Opusculis, *Frf.* 1587, *fol.*

Gatelliani COTTAE Tractatus de Iuris peritis.

v. in Tractatu Tractatuum, *Venet.* 1584, *fol.* Tom. I, fol. 137. et accessit PANCIROLO de clar. Legum Interpret. *Lips.* 1721, 4. p. 511.

Ioh. BERTRANDI Βίοι Νομικῶν, siue de Iurisperitis Libri II. Editio nouissima correctior, ac Notis ipsi textui subiectis *Aegidii* MENAGII, Editoris Lugdunensis, et adhuc ineditis *Thomae* REINESII, nec non Epistola *Laur.* PIGNORII, qua I. Paulum Romae patriae aduersus BERTRANDVM asserit, aucta. Praemissa est Vita Auctoris, cum Notis *Frid. Iac.* LEICKHERI.

v. in *Ioh. Cph.* FRANCKII Vitis tripartitis ICtor. veterum, *Halae*, 1718, 4.

* Obiit *Ioh.* BERTRANDVS Ao. 1594. Prima vero huius Opusculi Editio facta est *Tolosae*, *per Reym. Colomerium*, 1617, 4.

Geo. EBERLINI Historica Iurisconsultorum, ab Hadriano, vsque ad Imp. Maximinum, συνέχεια, et luculenta eorum, quae ex cuiusque libris excerpta, in Pandectas a TRIBONIANO relata sunt, ἀπόδειξις.

Accessit *Geo.* EBERLINI de origine Iuris Explicatione, *Planiae Variscor.* 1673, 4. p. 390. *sqq.*

* Prodiit EBERLINI Explicatio antea et *Witteb.* 1643, 4. imo Dedicatio scripta est, 1590; agit in hoc opere etiam de ICtis ante Hadriani Imp. tempora.

Guidi PANZIROLI de claris Legum Interpretibus Libri IV. Accessere *Ioh.* FICHARDI Vitae recentiorum ICtorum; *Marci* MANTVAE Epitome Virorum illustrium; *Ioh. Bapt. de* GAZALVPIS Historia Interpretum et Glossatorum Iuris; *Catellani* COTTAE Recensio breuis insignium Iuris Interpretum et doctorum; *Matth. Gribaldi* MOPHAE Catalogus Interpretum Iuris Ciuilis, *Alberici* GENTILIS de Iuris Interpretibus Dialogi sex. Cura *Chr. Godofr.* HOFFMANNI, *Lips. ap. Ioh. Frid. Gleditschii fil.* 1721, 4.

[Prima Editio prodiit *Venet.* 1637, 4. vt vult Cl. HOFFMANNVS, et Scriptores Vitae *Guid.* PANCIROLI, quos vide infra, inter Scriptor. Vitar. Speciales, sub Artic. PANCIROLVS; at in Catalogo Bibliothecae Cardinalis IMPERIALIS indicatur pag. 366 antiquior Editio, quae prodierit *Venetiis, per Ant. Brogiollum*, 1587, 4.]

Nic. HENELII de veteribus Iureconsultis Commentarius, e quorum Legibus Iustitiae Romanae templum exstructum est, *Lips. exc. Ioh. Wittigau*, 1654, 8.

[Prodiit primum 1641, 4.]

Geo. Casp. KIRCHMAIERI Elogia et Elegantiae Latinae ICtorum veterum, *Wittenb.* 1687, 4.

Ioh. HOFFMANNI Programma, Veteres Iureconsultos historice, strictim tamen, exhibens, *Longo-Salissae*, 1687, 4.

Guil. GROTII Vitae Iurisconsultorum, quorum in Pandectis extant nomina.

v. in *Ioh. Cph.* FRANCKII Vitis tripartitis ICtor. veterum, *Halae*, 1718, 4.

* Prodiere primum *Lugd. Bat.* 1690, 4.

Ioh. STRAVCHII Vitae aliquot veterum Iurisconsultorum. Conquisiuit, recensuit, Indice instruxit et Praefationem praemisit *Chr. Gottl.* BVDER, *Ienae, ap. Adolph. Chr. Boetticherum*, 1723, 8.

Pierre TAISAND *Vies des plus celebres Iurisconsultes de toutes les Nations, tant anciens que modernes, savoir Latins ou Romains, François, Espagnols, Italiens, Allemanns, Anglois, Hollandois etc. tirées des meilleurs Auteurs, qui en ont écrit, et mises en leur jour par ordre alphabetique, au nombre de près de cinq cens*, a Paris, *chez L. Sevestre*, 1721, 4.

—— *Le même Livre.* *Nouvelle Edition, augmentée d'un tiers par M.****, a Paris, *chez Prault*, 1737, 4.

§. II.

RECENTIORVM.

Ioh. Bapt. de GAZALVPIS s. CACCIALVPI, Historia succincta Interpretum et Glossatorum Iuris.

Accessit *Guid.* PANCIROLI Libris de clar. Legum Interpretibus, *Lips.* 1721, 4. *pag.* 499, *seqq.*

Ioh. FICHARDI Vitae recentiorum Iurisconsultorum.

v. vna cum *Bernard.* RVTILII Vitis Veterum ICtorum, *Basil.* 1537, 4. et in Tractatu Tractatuum, Tom. I, fol. 156, seqq. et accesserunt *Guid.* PANCIROLO de Clar. Leg. Interpret. *Lips.* 1721, 4. *p.* 397.

Marci MANTVAE Epitome Virorum illustrium, qui vel scripserunt, vel Iurisprudentiam docuerunt, in Scholis.
v. in Tractatu Tractatuum, Tom. I, pag. 160. et accessit PANCIROLO de Clar. Leg. Interpretibus, *Lips.* 1721, 4. p. 425.

Matth. Gribaldi MOPHAE Catalogus aliquot interpretum Iuris Ciuilis.
Accessit PANCIROLO de clar. Leg. Interpretibus, *Lips.* 1721, 4. p. 531.
* Continet leue hoc Opusculum distieha Latina in aliquot ICtos.

Matth. WESENBECII Exempla Iurisprudentiae, *Lips. exc. Geo. Defnerus*, 1555, 8.

Chr. Theod. SCHOSSERI Epitaphia praecipuorum Iurisconsultorum Europae, *Hamb. exc. Laur. Sartorius*, 1615, 8.

Guido PANCIROLVS de claris Legum Interpretibus.
v. in §. praecedente. Huc tamen etiam pertinet. Habet enim et recentiorum ICtorum Vitas.

Vitae Clarissimorum ICtorum, (a *diuersis Auctoribus* scriptae) Ex recensione et cum Notis *Frid. Iac.* LEICKHERI, *Lips. sumt. Mich. Guntheri*, 1686, 8.

Denis SIMON *Nouvelle Bibliotheque historique et chronologique des principaux Auteurs et Interpretes des Droits Civil, Canonique etc. et particulierement de plusieurs Etats et Provinces, depuis* IRNERIVS, *avec le caractere de leur esprit et des jugemens sur leurs Ouvrages*, Tom. I, II, a Paris, 1692. 1695. 12. *maj. Voll. II.*

Historischer Schauplatz vornehmer und berühmter Staats-und Rechtsgelehrten; *I. Theil*, Frf. und Leipzig, *bey Ioh. Mich. Rüdiger*, 1710, *II. Theil*, Berlin, *bey eben demselben*, 1715, 8.

Claudii SINCERI *vollstaendige Leben und Schrifften grosser Juristen*, Tom. I, II, III, Wittenberg, *bey Chr. Gottl. Ludwig*, T. I, II, 1713. T. III. 1718, 8.

Pierre TAISAND *Vies des Jurisconsultes anciens et modernes*, a Paris, 1721, et 1737, 4.
v. in §. praecedente, vbi Titulus integer exhibetur.

Vitae Clarissimorum Iureconsultorum [a *diuersis Auctoribus* scriptae] ex recensione et cum Notis *Chr. Gottl.* BVDERI, *Ienae, ap. Ioh. Fel. Bielckium*, 1722, 8.
* De Iureconsultis Germanis vide supra, Lib. II, Cap. III, Sect. VI.

§. III.

VARIA SINGVLARIA DE IVRECONSVLTIS.

Ioh. Henr. STOLTENBERG Epistola de claris Iureconsultis, qui in ipso iuuentutis flore praeclaram sui nominis famam consecuti sunt, *Ienae*, 1714, 4.

Valent. Ern. LOESCHERI Epistola de Aduocatis Literatoribus.
v. in *Eiusd.* Stromateo, *Vitemb.* 1724, 4. p. 211-217.

Theod. EBERTI Eulogia Iurisconsultorum et Politicorum centum illustrium, qui in Germania, Gallia, Italia, Hispania, alibique, Hebraeam linguam, aliasque eius propagines orientales, propagarunt, auxerunt, promouerunt, *Lips. sumt. Gothofr. Grossii*, 1628, 8.

Ioh. ROBERTI Sanctorum quinquaginta Iurisperitorum Elogia, contra populare commentum de S. IVONE, *Leodii, typis Ioh. Ouwerx*, 1632, 12.

Ioh. Mich. HEINECCII Dissertatio historica de Iurisconsultis Christianis priorum Seculorum, eorumque in Ecclesiam meritis, *Halae*, 1713, 4.

Traug. Imman. IERICHOVII de ICtis Theologis Dissertatio, *Lips.* 1721, 4.

Henr.

Geo. EBERLINI Historica Iurisconsultorum, ab Hadriano, vsque ad Imp. Maximinum, συνέχεια, et luculenta eorum, quae ex cuiusque libris excerpta in Pandectas a TRIBONIANO relata sunt, ἀπόδειξις.

Accessit *Geo.* EBERLINI de origine Iuris Explicationi, *Planiae Variscor.* 1673, 4. p. 390, *sqq.*
* Prodiit EBERLINI Explicatio antea *et Witteb.* 1643, 4. imo Dedicatio scripta est, 1590; agit in hoc opere etiam de ICtis ante Hadriani Imp. tempora.

Guidi PANZIROLI de claris Legum Interpretibus Libri IV. Accessere *Ioh.* FICHARDI Vitae recentiorum ICtorum; *Marci* MANTVAE Epitome Virorum illustrium; *Ioh. Bapt. de* GAZALVPIS Historia Interpretum et Glossatorum Iuris; *Catellani* COTTAE Recensio breuis insignium Iuris Interpretum et doctorum; *Matth. Gribaldi* MOPHAE Catalogus Interpretum Iuris Ciuilis, *Alberici* GENTILIS de Iuris Interpretibus Dialogi sex. Cura *Chr. Godofr.* HOFFMANNI, *Lips. ap. Ioh. Frid. Gleditschii fil.* 1721, 4.

[Prima Editio prodiit *Venet.* 1637, 4. vt vult Cl. HOFFMANNVS, et Scriptores Vitae *Guid.* PANCIROLI, quos vide infra; inter Scriptor. Vitar. Speciales, sub Artic. PANCIROLVS; at in Catalogo Bibliothecae Cardinalis IMPERIALIS indicatur pag. 366 antiquior Editio, quae prodierit *Venetiis, per Ant. Brogiollum,* 1587, 4.]

Nic. HENELII de veteribus Iureconsultis Commentarius, e quorum Legibus Iustitiae Romanae templum exstructum est, *Lips. exc. Ioh. Wittigau,* 1654, 8.
[Prodiit primum 1641, 4.]

Geo. Casp. KIRCHMAIERI Elogia et Elegantiae Latinae ICtorum veterum, *Wittenb.* 1687, 4.

Ioh. HOFFMANNI Programma, Veteres Iureconsultos historice, strictim tamen, exhibens, *Longo-Salissae,* 1687, 4.

Guil. GROTII Vitae Iurisconsultorum, quorum in Pandectis extant nomina.
v. in *Ioh. Cph.* FRANCKII Vitis tripartitis ICtor. veterum, *Halae,* 1718, 4.
* Prodiere primum *Lugd. Bat.* 1690, 4.

Ioh. STRAVCHII Vitae aliquot veterum Iurisconsultorum. Conquisiuit, recensuit, Indice instruxit et Praefationem praemisit *Chr. Gottl.* BVDER, *Ienae, ap. Adolph. Chr. Boetticherum,* 1723, 8.

Pierre TAISAND *Vies des plus celebres Iurisconsultes de toutes les Nations, tant anciens que modernes, savoir Latins ou Romains, François, Espagnols, Italiens, Allemanns, Anglois, Hollandois etc. tirées des meilleurs Auteurs, qui en ont écrit, et mises en leur jour par ordre alphabetique, au nombre de prés de cinq cens,* a Paris, *chez L. Sevestre,* 1721, 4.

—— *Le même Livre. Nouvelle Edition, augmentée d'un tiers par M.***,* a Paris, *chez Prault,* 1737, 4.

§. II.

RECENTIORVM.

Ioh. Bapt. de GAZALVPIS s. CACCIALVPI, Historia succincta Interpretum et Glossatorum Iuris.

Accessit *Guid.* PANCIROLI Libris de clar. Legum Interpretibus, *Lips.* 1721, 4. *pag.* 499, *seqq.*

Ioh. FICHARDI Vitae recentiorum Iurisconsultorum.

v. vna cum *Bernard.* RVTILII Vitis Veterum ICtorum, *Basl.* 1537, 4. et in Tractatu Tractatuum, Tom. I, fol. 156, seqq. et accesserunt *Guid.* PANCIROLO de Clar. Leg. Interpret. *Lips.* 1721, 4. p. 397.

Marci

Marci MANTVAE Epitome Virorum illustrium, qui vel scripserunt, vel Iurisprudentiam docuerunt, in Scholis.

v. in Tractatu Tractatuum, Tom. I, pag. 160, et accessit PANCIROLO de Clar. Leg. Interpretibus, *Lips. 1721, 4. p. 435.*

Matth. Gribaldi MOPHAE Catalogus aliquot interpretum Iuris Ciuilis.

Accessit PANCIROLO de clar. Leg. Interpretibus, *Lips. 1721, 4. p. 531.*

* Continet leue hoc Opusculum disticha Latina in aliquot ICtos.

Matth. WESENBECII Exempla Iurisprudentiae, *Lips. exc. Geo. Defnerus, 1555, 8.*

Chr. Theod. SCHOSSERI Epitaphia praecipuorum Iurisconsultorum Europae, *Hamb. exc. Laur. Sartorius, 1615, 8.*

Guido PANCIROLVS de claris Legum Interpretibus.

v. in §. praecedente. Huc tamen etiam pertinet. Habet enim et recentiorum ICtorum Vitas.

Vitae Clarissimorum ICtorum, (a *diuersis Auctoribus* scriptae) Ex recensione et cum Notis *Frid. Iac.* LEICKHERI, *Lips. sumt. Mich. Guntheri, 1686, 8.*

Denis SIMON *Nouvelle Bibliotheque historique et chronologique des principaux Auteurs et Interpretes des Droits Civil, Canonique etc. et particulierement de plusieurs Etats et Provinces, depuis* IRNERIVS, *avec le caractere de leur esprit et des jugemens sur leurs Ouvrages*, Tom. I, *II*, a Paris, *1692. 1695. 12. maj. Voll. II.*

Historischer Schauplatz vornehmer und berühmter Staats-und Rechtsgelehrten, I. Theil, Frf. und Leipzig, *bey Ioh. Mich. Rüdiger, 1710, II. Theil*, Berlin, *bey eben demselben, 1715, 8.*

Claudii SINCERI *vollstaendige Leben und Schrifften grosser Iuristen, Tom. I, II, III*, Wittenberg, *bey Chr. Gottl. Ludwig*, T. I, II, *1713.* T. III. *1718, 8.*

Pierre TAISAND *Vies des Iurisconsultes anciens et modernes*, a Paris, *1721, et 1737, 4.*

v. in §. praecedente, vbi Titulus integer exhibetur.

Vitae Clarissimorum Iureconsultorum [a *diuersis Auctoribus* scriptae] ex recensione et cum Notis *Chr. Gottl.* BVDERI, *Ienae, ap. Ioh. Fel. Bielckium, 1722, 8.*

* De Iureconsultis Germanis vide supra, Lib. II, Cap. III, Sect. VI.

§. III.

VARIA SINGVLARIA DE IVRECONSVLTIS.

Ioh. Henr. STOLTENBERG Epistola de claris Iureconsultis, qui in ipso iuuentutis flore praeclaram sui nominis famam consecuti sunt, *Ienae, 1714, 4.*

Valent. Ern. LOESCHERI Epistola de Aduocatis Literatoribus.

v. in *Eiusd.* Stromateo, *Vitemb. 1724, 4. p. 211-217.*

Theod. EBERTI Eulogia Iurisconsultorum et Politicorum centum illustrium, qui in Germania, Gallia, Italia, Hispania, alibique, Hebraeam linguam, aliasque eius propagines orientales, propagarunt, auxerunt, promouerunt, *Lips. sumt. Gothofr. Grossii, 1628, 8.*

Ioh. ROBERTI Sanctorum quinquaginta Iurisperitorum Elogia, contra populare commentum de S. IVONE, *Leodii, typis Ioh. Ouwerx, 1632, 12.*

Ioh. Mich. HEINECCII Dissertatio historica de Iurisconsultis Christianis priorum Seculorum, eorumque in Ecclesiam meritis, *Halae, 1713, 4.*

Traug. Imman. IERICHOVII de ICtis Theologis Dissertatio, *Lips. 1721, 4.*

Henr.

Henr. Engelb. SCHWARZII Commentatio Epistolica de pietate Iureconsultorum, *Dresdae, 1728, 4.*

—— de pietate et meritis Iureconsultorum in Ecclesiam Commentatio, *Lips. 1739, 4.*

Ioh. Phil. SCHMIDII Schediasma de Pietate et Scriptis Theologicis Iurisconsultorum, *Rost. 1730, 4.*

Ioh. Chr. STEMLER *Abhandlung von den Verdiensten einiger Rechtsgelehrten um die christliche Religion,* Naumb. *1731, 4.*

Cph. Aug. HEVMANNI Dissertatio de Iureconsultis Germanis Seculi XVI, disciplinae suae adiungentibus et Theologiae et pietatis studium, *Gottingae, 1738, 4.*

Ioh. Gottl. HEINECCII Programma de Iureconsultis Reformationi Ecclesiae praeludentibus, scriptum 1730.

v. in *Eiusd.* Opusculis, *Halae Magdeb. 1735, 4. p. 736, seqq.*

Frid. Chr. BAVMEISTERI Programma de ICtis quibusdam de humanitatis litteris bene meritis.

v. in *Eiusdem* Exercitation. Acad. et Scholast. *Lips. 1741, 4. p. 222, seqq.*

Ioh. Geo. IOCH Programma de meritis Iurisconsultorum, speciatim *Iac.* GOTHOFREDI in Historiam Ecclesiasticam, *Erf. 1722, 4.*

Ioh. Ern. FLOERKE *von der Nothwendigkeit und Nutzen der Kirchen-Historie vor einen Studiosum Iuris ecclesiastici, desgleichen von denen Kirchen-Scribenten, welche Iuristen gewesen,* Iena, *bey Ioh. Matth. Kaltenbrunner, 1726, 8.*

Gottl. Frid. GVDII de Iurisconsultorum et Politicorum in Scripturam Sacram meritis critico-exegeticis Dissertatio litteraria, *Lips. 1729, 4.*

Et praemissa est *Gottl. Frid.* GVDII Vitae *Ioh. Gnil.* HOFFMANNI, *Lips. 1742, 4. p. 1-40.*

Ioh. Henr. a SEELEN Iureconsultorum, qui Lutheranismo insigniter profuerunt, τέτρας, *Lubecae, 1730, 4.*

Ioach. Andr. HELVIGII de meritis ICtorum Pomeranorum in restitutum in Pomerania Euangelium Oratio, *Gryphisw. 1730, 4.*

Ioh. Cph. MYLII Oratio de patrocinio Augustanae Confessioni a Iureconsultis praestito, et adhuc praestando, *Ienae, 1738, 4.*

Ioh. Gottl. STOER de Iureconsultorum in rem metallicam meritis Dissertatio, *Lips. 1745, 4.*

Ioh. Gottl. HEINECCII de Iurisconsultis semidoctis Oratio, *Frf. ad Viadr. 1727, 4.*

Herm. Henr. ENGELBRECHT de inconstantia Iureconsultorum, sigillatim DECII, ALCIATI et BALDVINI, Programma, *Gryphisw. 1738, 4.*

Frid. Bened. CARPZOV Dissertatio de ἀλλοτριοεπισκοπίᾳ Iurisconsultorum, *Witteb. 1743, 4.*

SECTIO V.

HISTORIA IVRIS NATVRAE ET GENTIVM.

§. I.

SCRIPTORES GENERALES.

Ioh. EISENHART de vetustis et recentioribus Interpretibus Iuris Naturalis.

Constituit Caput I et II *Eius* Institutionum Iuris Naturalis, *Helmst. 1684, 8.*

Ioh. Franc. BVDDEI Historia Iuris Naturalis.

v. cum *Phil. Reinh.* VITRIARII Institut. Iur. Natur. *Halae, 1701, 8.*

—— Ea-

—— Eadem, aucta, et ad hanc aetatem vsque continuata.

v. in *Ioh. Franc.* BVDDEI Selectis Iuris Nat. et Gentium, *Halae, 1704, 8. p. 1-91.*

Iac. Frid. LVDOVICI Delineatio Historiae Iuris Diuini Naturalis et positiui vniuersalis, *Halae Magdeb. 1701, 4.*

—— Eadem. Editio secunda, auctior et emendatior, *Halae Magdeb. Sumt. Ioh. Godofr. Rengeri, 1714, 8.*

Ioh. Frid. WVCHERER Dissertatio de quibusdam Iuris Naturalis Restauratoribus, Auctore et Respondente *Ioh. Erdm.* SCHREIBERO, *Ienae, 1710, 4.*

Iean BARBEYRAC *Préface sur l'Histoire de la Science des moeurs.*

* Iam supra, inter Scriptores Historiae Ethicae generales, hanc adduximus Praefationem. Quod tamen et huc referenda sit, docent ipsa *Cl. Auctoris* verba, §. I. in nota *b)* adiecta, inquientis: „*J'entens par le nom de morale non seulement* „*ce que l'on appelle ordinairement ainsi,* „*mais encore le Droit Naturel et la Politique.*

Chr. THOMASII Historia Iuris Naturalis paullo plenior, *Halae, 1716, 4.*

* Primas Lineas Historiae huius iam dederat 1694, quae et huius plenioris I. N. Historiae praefationi, p. 2, seqq. insertae sunt.

Dieder. Henr. KEMMERICH Programma de fatis Iuris Naturae et gentium, *Witteb. 1719, 4.*

Ioh. Henr. ROTHERI Sciagraphia Historiae Iuris Naturae et Gentium.

Praemissa est *Eiusdem* Examini Iuris Nat. et Gent. *Pufendorfiano*, Lipf. *1719, 8.*

Laur. REINHARDI Historia Iurisprudentiae Naturalis, in qua varia huius doctrinae fata secundum seriem temporum recensentur, *Lipf. ap. Ioh. Chr. Martini, 1725, 8.*

Andr. WESTPHALII Commentatio historico-moralis de impedito Iurisprudentiae naturalis progressu, maxime autem assentatione et partium studio, *Gryphisw. in offic. Loeffleriana, 1728, 4.*

Adam. Frid. GLAFEY *Historie des vernünfftigen Rechts, samt einer Bibliotheca Iuris Naturae et Gentium.*

Ist Ad. Friedr. GLAFEYS *Rechte der Vernunfft vorgesetzt*, Frf. und Leipzig, *1732, 4.*

—— *Vollstaendige Geschichte des Rechts der Vernunfft, worinnen die in dieser Wissenschafft ans Licht getretenen Schrifften nach ihren Innhalt und wahren Werth beurtheilet, und von den Verfassern derselben die zum Verstaendniß ihrer Bücher dienlichen Nachrichten angezeiget werden, nebst einer* Bibliotheca iuris Naturae et Gentium, *Leipzig, bey Cph. Riegel, 1739, 4.*

---

§. II.

SCRIPTORES SPECIALES.

Ioh. GROENINGII Bibliotheca Iuris Gentium Europaea, seu de iuris Naturae et Gentium principiis iuxta doctrinam Europaeorum Libri III, vtriusque Iuris incunabula et vsum apud quosuis Europae populos, Scriptores et Sectas, veterum et recentiorum Philosophiam, communes vulgi errores, dogmatum praecipuorum fontes et Successiones, et philosophemata rectiora, exhibentes, *Hamb. ap. Godofr. Liebezeit, 1703, 8.*

—— Bibliotheca Iuris Gentium exotica, seu de Iuris Naturae et Gentium principiis iuxta doctrinam Asiaticorum, Africanorum et Americanorum, Liber vnus. Praemittitur Discursus de varia vtilitate ex

Bibliotheca Iuris gentium capienda, *Hamb. ap. Godofr. Liebezeit, 1703, 8.*

Mich. FOERTSCHII Diss. de Philosophia morali et Iurisprudentia naturali veterum Ecclesiae Doctorum.

v. supra, inter Scriptor. Historiae Ethices.

Nic. PRAGEMANNI de meritis Germanorum in Iurisprudentiam naturalem, *Ienae, 1718, 4.*

v. supra, Lib. II, Cap. III, Sect. I.

Herm. Henr. ENGELBRECHT Dissertatio Epistolica de meritis Pomeranorum in Iurisprudentiam naturalem.

v. supra, Lib. II, Cap. III, Sect. IV.

§. III.

BIBLIOTHECAE SCRIPTORVM IVRIS NATVRAE ET GENTIVM.

Ioh. Balth. WERNHERI Dissertatio, in qua iudicium de praecipuis nonnullis Scriptoribus Iuris Naturae proponit, *Lips. 1699, 4.*

Ioh. GROENINGII Bibliotheca Iuris Gentium Europaea etc. *Hamb. 1703, 8.*

v. in §. praecedente.

—— Bibliotheca Iuris Gentium exotica, *Hamb. 1703, 8.*

v. ibidem.

Car. Otton. RECHENBERGII Programma de praecipuis Iuris Naturae et Gentium Scriptoribus, *Lips. 1711, 4.*

Geo. Andr. VINHOLD Notitia Scriptorum Iuris Naturae, quorundam elogiis condecorata. Accedit eiusdem Iuris omnium principiorum, quae Scriptores diuersi fouent, inter se collatio et conciliatio, *Lips. ap. Iac. Schuster, 1723, 8.*

ANONYMI Bibliotheca Iuris Imperantium quadripartita, siue Commentatio de Scriptoribus Iurium, quibus summi imperantes vtuntur, Naturae et Gentium, Publici vniuersalis et Principum priuati, *Norib. ap. Petr Conr. Monath, 1727, 4.*

Adam. Frid. GLAFEY Bibliotheca Iuris Naturae et Gentium, *worinnen die meisten Commentatores, Dissertationes, Piecen, und andere zum Iure Naturae gehörige Schrifften, nach denen Materien in Alphabetischer Ordnung angezeigt, und zusammen getragen sind.*

Ist desselben Recht der Vernunfft, p. 87-184, vorgesetzt, Frf. und Leipz. *1732, 4.*

—— Eadem auctior.

In Eben Desselben *vollstaendigen Geschichte des Rechts der Vernunfft, p. 289 - 416. beygefügt,* Leipzig, *1739, 4.*

Chr. Frid. Geo. MEISTERS *Ausbesserungen und Zusaetze zu* Ad. Frid. GLAFEYS Bibliotheca Iuris Naturae et Gentium, *Göttingen, bey Chr. Leberecht Hirsch,* I Stück, *1740.* II Stück, *1741, 4.*

SECTIO VI.

HISTORIA IVRIS ROMANI.

§. I.

COMMENTATORES AD TITVLVM DIGESTORVM DE ORIGINE IVRIS.

(*) Conferendi etiam sunt Commentatores generales ad Pandectas, suo loco exhibendi. Hic eos saltim indicare animus est, qui hunc ff. Titulum data opera illustrandum sibi sumserunt. *Aut.*

Ant. GARRONIS in Tit. Dig. de Origine Iuris Commentaria, cum *Gilb.* COGNATI Epistola de Legalis Studii ratione, pluribus locis restituta, Notationibusque illustrata, cura *Cunr.* zum BOEHNE, *Bremae, typis Wesselianis*, 1630, 12.
[Prodiit primum *Bas. ap. Oporin.* 1543, *fol.*]

M. Ant. MVRETI Commentarius in Tit. Dig. de Origine Iuris.
v. in *Eius* Commentariis in IV Titulos Libr. I Digestor. *Ferrar.* 1581, 8. et *Frf.* 1601, 8. et sub Titulo: *Ioh. Emerici a* ROSBACH de Iurisdictione, priuilegiis, officio et eminentia Imperatoris etc. Tractatus, prodiit *Frf.* 1615, 8.

Venturae CAECI Catalexis in l. 2 ff. de Origine Iuris.
Accessit MVRETI Commentariis in IV Titulos Digestorum, *Frf.* 1601, 8.

— Eadem, [nomine *Ioh. Emerici a* ROSBACH, non sine plagii crimine, praefixo,] *Frf. impens. Ioh. Ludov. Bitschii*, 1603, 8.

Iac. CVIACII Commentarius ad POMPONII l. 2 D. de Origine Iuris.
v. cum *Eiusd.* Libris Obseruationum, *Paris.* 1585, *fol.* p. 96, *seq.* et in *Ioh. Ludov.* VHLII Opusculis ad Histor. Iur. pertinentibus, *Halae*, 1735, 4. *p.* 1, *seq.*

Geo. EBERLINI de Origine Iuris et omnium Magistratuum, et Successione Prudentium Explicatio, cum historica Iurisconsultorum, ab Hadriano, vsque ad Imp. Maximinum συνεχείᾳ, *Plauiae Varisc. exc. Ioh. Christ. Meyssius*, 1672, 4.
[Dedicatio scripta 1590. Prodiit et *Witteb.* 1613, 4.]

Petri FABRI Commentarius ad Tit. de Orig. Iuris.
v. cum *Eiusd.* Commentar. ad l. de Iustit. et Iure, *Lugd.* 1604, 4.

Thomae LINDEMANNI Historia Iuris Romani, eiusdem ortum, progressum, successus etc. adeoque Synopticam Exegesin Enchiridii *Pomponiani* l. 2 ff. de Orig. Iuris descripti exhibens, *Rost. ap. Ioh. Halleruordium*, 1627, 4.

Gerh. COCCEII ad Tit. Pandectarum de Orig. Iuris; l. Princeps 31. de LL. et Tit. Pandectar. de Constitutionibus Principum Commentarii historici, politici, iuridici, *Groningae, typis Franc. Bronchorstii*, 1660, 12.

Cph. Ad. RVPERTI in Enchiridion POMPONII, ICti, de Origine Iuris Animaduersiones. [editae primum *Ienae*, 1661, 12.]
v. inter *Ioh. Ludov.* VHLII Opuscula, ad Histor. Iur. pertinentia, *Halae*, 1735, 4. *pag.* 33.

Titulus Dig. de Origine Iuris et omnium Magistratuum et successione Prudentium, cum Notis variorum, ac praecipue *Arn.* VINNII, nunquam antehac editis.
v. inter Authores de Orig. et progressu Iur. Ciuil. Rom. a *S.* LEEWIO editos, *Lugd. Bat.* 1671, 8. *p.* 1, *seqq.*

Wilh. van der MVELEN Exercitationes in Historiam POMPONII de Origine Iuris.
Adiectae sunt *Eiusdem* Exercitationibus in Tit. Digestor. de Iustit. et Iure, *Traj. ad Rhen.* 1723, 4. *p.* 323, *seq.*

Corn. van BYNKERSHOEK Praetermissa ad l. 2 D. de Origine Iuris.
v. in *Eiusdem* Opusculis varii argumenti, *Lugd. Bat.* 1719, 4. *p.* 1-99.

— Eadem, cum Praefatione *Franc. Car.* CONRADI.
v. inter *Ioh. Ludov.* VHLII Opuscula, ad Histor. Iur. pertinentia, *Halae*, 1735, 4. *p.* 217, *seq.*

Excerpta e Litteris *Christfridi* WAECHTLERI, occasione Praetermissorum *Corn. van* BYNKERSHOEK ad l. 2 D. de Orig. Iur.
v. in Actis Eruditor. An. 1720, p. 112-123. et in VHLII Opusculis, ad Histor. Iur. pertinent. p. 297.

Opuscula, ad Historiam Iuris, et maxime ad POMPONII Enchiridion illustrandum perti-

pertinentia. Collegit *Ioh. Ludov.* VHLIVS. Praefationem praemisit *Ioh. Gottl.* HEINECCIVS, *Halae, impens. Orphanotrophei*, 1735, 4.

Adr. STEGERI Dissertatio de Lege Tribunicia et inde nato incerto Iure ad l. 2 §. 3 D. de Orig. Iur. *Lips.* 1736, 4.

Ern. Ludov. HENSING de fontibus Iuris Romani praetermissa ad POMPONIVM, *Gissae*, 1742, 4.

§. II.

SCRIPTORES HISTORIAE IVRIS ROMANI RECENTIORES.

Matthaei BLASTARIS Locus [ex *Eiusdem* Praefatione ad Syntagma Canonum Legumque alphabeticum excerptus,] Historiam Iuris veteris Romano-Graeci breviter perstringens, Graece et Latine.

v. in FABRICII Biblioth. Gr. Tom. XII, p. 367-371.

(*) Auctor scripsit circa A. C. 1335. vid. FABRICIVS c. l.

Aymari RIVALLII Ciuilis Historiae Iuris, siue in XII Tab. Leges Commentariorum, Libri V, Historiae item Iuris Pontif. Liber singularis, *Moguntiae, ap. Ioh. Schoeffer*, 1527, 8.

—— Idem Liber.

v. in Tractatu Tractatuum, *Venet.* 1584, *fol.* Tom. I, fol. 3,

Valent. FORSTERI de Historia Iuris Romani Libri III.

v. in Tractatu Tractatuum, Tom. I, fol. 26, seq.

—— Iidem Libri III, quartum excusi et ex Auctoris Autographo correctiores editi cura filiorum *Valent. Guil.* et *Car.* FORSTERI, *Helmaest. typis Iac. Lucii*, 1610, 8.

Casp. LAGI Oratio de Origine et progressu Iuris Romani.

v. in *Valent.* ROTMARI Orationum Ingolstadiens. Tom. I, *Ingolst.* 1571, 8. *p.* 250-258.

Dav. CHYTRAEI de Iurisprudentiae Romanae origine et studio Iuris recte inchoando Oratio, *Witteb. typis hered. Ioh. Cratonis*, 1585, 8.

Ioh. LAVTERBACH de Origine et progressu Iuris Ciuilis Carmen, *Lips. ap. Henn. Grosium*, 1606, 4

Hectoris BOVRICII Dissertatio de Origine, progressu, et laudibus, Iurisprudentiae Romanae.

v. inter *Eius* Dissertationes Academic. *Franekerae*, 1622, 4. p. 1-24.

Henr. RAHLA de Origine et progressu Iurisprudentiae Romanae, *Franekerae*, 1641, 4.

Iac. GOTHOFREDI Historia, seu Progressus, Iuris Ciuilis Romani.

Constituit Partem I *Eiusdem* Manualis Iuris saepius et separatim, et inter *Eiusd.* Opp. *Lugd. Batav.* 1733, *fol.*

Simon van LEEVWEN de Origine, progressu, vsu, atque authoritate, Iuris Ciuilis Romani, eiusdemque varia editione atque emendatione, historica Narratio.

Accessit Authoribus de Origine et progr. Iuris Ciuil. Rom. a *Sim.* LEEVWIO editis, *Lugd. Bat.* 1671, 8. p. 711, seq. et Brachylogo Iuris Ciuil. ab *Henr. Chr.* SENCKENBERG edito, *Frf. et Lips.* 1743, 4. *in Append. p.* 9, *seq.*

Ioh. DOVIATII Historia Iuris Ciuilis Romanorum, *Paris.* 1678, 12.

Pierre TAISAND *Histoire du Droit Romain*, à Paris, *chez Helie Josset*, 1678, 12.

Ioach. HOPPII Praecognita Iuris Vniuersi, quibus Historia Romani Iuris, Notitia Libro-

Librorum Iuris Ciuilis, Feudalis et Canonici, eorumque auctoritas et allegandi modus, breuiter exhibentur.

Adiecta sunt *Eiusdem* Commentario ad Institutiones, *Gedani*, *1693*, et postea saepius, edito.

Geo. SCHVBARTI de fatis Iurisprudentiae Romanae Exercitationes Academicae, *Ienae, ap. A. F. Boettiger*, *1696*, *8*.

Coop. Ibeling. von REHDEN Dissertatio, qua Historia Iuris Romani breuiter describitur, *Groningae*, *1713*, *4*.

Iani Vinc. GRAVINAE Originum Iuris Ciuilis Libri III, [ad editionem *Neapotanam* 1714 emendati, et aucti.]

v. in GRAVINAE Opp. *Lipſ. 1717*, *4. Tom. I et II.*

Viri Illustris ad *Iani Vinc.* GRAVINAE de origine Romani Iuris Libros tres Considerationes.

Insertae sunt GRAVINAE Operibus, *Lipſ. 1717*, *4. p. 1-18.*

Laur. Andr. HAMBERGERI Obseruationes ad *Iani Vinc.* GRAVINAE Origines Iuris Ciuilis.

v. in HAMBERGERI Opusculis, *Ienae, et Lipſ. 1740*, *8. p. 317-432.*

Chr. THOMASII Delineatio Historiae Iuris Romani et Germanici.

Praemissa est *Chr. Godofr.* HOFFMANNI Historiae Iuris Volumini I, *Lipſ. 1718*, *4.* et Volum. I, Parti II, *ibidem*, *1734*, *4.* et *Franc.* HOTTOMANNI Anti-Triboniano, edito a *Geo.* BEIERO, *Lipſ. 1704*, *8.*

Claude Iof. de FERRIERE *Histoire du Droit Romain, contenant son Origine, ses progrés; comment et en quel tems les diverses parties, dont est composé le Corps du Droit Civil, ont été faites; l' usage que l' on fait en France du Droit Romain, son excellence et la maniere de l' etudier*, à Paris, *chez Warin et Thomelin*, *1718*, *8*,

—— *Le même Livre. Seconde Edition, revue, corrigée et augmentée de plus d' un tiers*, à Paris, *chez Prault*, *1726*, *8*.

Chr. Godofr. HOFFMANNI Historia Iuris Romano-Iustinianei, Volumen I, vbi Origo et mutationes huius Iuris a primis Romanae Reipublicae initiis enarrantur, et de earum naeuis atque defectibus ex principiis prudentiae legislatoriae iudicium fertur. Praemittitur *Chr.* THOMASII Delineatio Historiae Iuris Ciuilis. Accesserunt *Franc.* HOTTOMANNI Anti-Tribonianus, et Praefatio de vtilitate et necessitate Historiae Iuris Romani, *Lipſ. ap. haered. Ioh. Grossii*, *1718*, Volum. II, cuius Pars I Iuris Romani fontes antiquissimos, 1) Fragmenta Leg. Regiarum, 2) Collectionem Leg. Graecarum, 3) Fragmenta XII Tabularum, 4) Edictum Perpetuum, continet, additis Notis. Pars II *Car.* BRETI Ordinem perantiquum Iudiciorum, et *Renati* BOTTEREAV Hadrianum Legislatorem exhibet, *Lipſ. ap. hered. Ioh. Grossii*, *1726*, *4*.

—— Historiae Iuris Romano-Iustinianei Volumen I, cuius Pars I Originem Iuris Romani a primis Reipublicae initiis, Imperatoris Iustiniani Vitam, eiusque in colligendo Iure Romano nouisque sanciendis legibus studium, nec non eius in Imperio Orientali Successorum Nomothesiam, omnesque Iuris Graeci fontes, recenset; Pars II *Chr.* THOMASII Delineationem Historiae Iuris Ciuilis, *Franc.* HOTOMANNI Anti-Tribonianum, *Ioh.* SELDENI Differt. historicam ad Fletam, et *Virginii* VALSECHII Epistolam de veteribus Pisanae Ciuitatis Constitutis, exhibet, *Lipſ. in offic. Grossiana*, *1734*, *4*.

* Voluminis II Editio, praeter eam, quam supra adduximus, facta non est.

Henr. Ludov. MOLINAEI Dissertatio de Origine et fatis Iuris Romani, hab. 1719, *Groningae, ex offic. Velseniana*, *1724*, *4*.

Historia Iuris Romano-Iustinianei chronologica, quae Legum Romanarum origines, Iurisque Romani mutationes, et harum caussas ac modum, in compendio enarrat, atque vltra Iustiniani tempora ad proximam nobis aetatem progreditur, vna cum Chronologia Legum et Iuris.

Praemissa est *Sim.* *van* LEEVWEN Corpori Iuris, *Antv.* *1726*, *fol.*

* Praemonitio, huic Historiae praemissa, docet, in eadem concinnanda fundamenti loco fuisse *Franc.* BROEI chronologicam Iuris Historiam, *Eiusdem* Expositionibus in Institutionibus adiectam, hic tamen eandem emendatam et auctam exhiberi ex iunioribus ICtorum Obseruationibus.

Ioh. *Sal.* BRVNQVELLI Historia Iuris Romano-Germanici, a primis Reipublicae Romanae atque Germanicae initiis ad nostra vsque tempora ex suis fontibus deducta. Accessit Dissertatio praeliminaris de Linguarum, Philosophiae, Antiquitatum et Historiarum studio cum Iurisprudentia coniungendo. Editio tertia, prioribus multo auctior, et castigatior, *Amst.* *ap.* *Waesbergios*, *1738*, *8.* *maj.*

* Prodiit primum, *Ienae*, *1727*, *8.*

Rud. Frid. TELGMANNI *Einleitung zu der Historie der Römischen Rechts-Gelehrsamkeit*, Saltzwedel, *bey Christ. Schuster*, *1730*, *8.*

—— *Eben dieselbe andere*, *vermehrte und verbesserte Auflage*, Göttingen, *1736*, *8.*

Henr. BROCKES Historia Romani Iuris, succinctis Positionibus comprehensa, ac probatorum Auctorum monumentis firmata, *Vitemb.* *litteris Schlomachianis*, *1732*, *8.*

Ioh. *Gottl.* HEINECCII Historia Iuris Ciuilis Romani ac Germanici, qua vtriusque origo et vsus in Germania ex ipsis fontibus ostenditur, *Halae Magdeb.* *ap.* *Ioh.* *Ern.* *Fritschium*, *1733*, *8.*

—— Eadem, ab Auctore aucta et emendata, *Lugd.* *Bat.* *ap.* *Ioh.* *et Herm.* *Verbeek*, *1740*, *8.* *maj.*

—— Eadem, emendata Obseruationibusque aucta studio *Ioh.* *Dan.* RITTERI, *Lugd.* *Bat.* *ap.* *Ioh.* *et Herm.* *Verbeek*, *1748*, *8.* *maj.*

Ioh. *Hieron.* HERMANNS Historia Iuris Romani et Iustinianei, *oder*, *Historische Nachricht von dem Ursprung*, *Wachsthum und Veraenderungen des Römischen und Iustinianischen Rechts*, Iena, *bey Ioh.* *Rud.* *Cröcker*, *1736*, *8.*

Ioh. *Aug.* HELLFELD Historia Iuris Romani. Accedunt Leges Regiae XII Tabularum, Series Edicti perpetui et Lex Papia Poppaea, *Ienae*, *et Lips.* *sumt.* *Ioh.* *Ad.* *Melchior*, *1740*, *8.*

Ioh. *Chr.* MVLDENER Programma de fatis studii Iuridici per Seculum XVII, *Halae*, *1699*, *4.*

Ioh. *Wilh.* GOEBELII Oratio de caussis corruptae Iurisprudentiae, eiusque fatis, *Helmst.* *1717*, *4.*

Franc. *Car.* CONRADI Oratio de Iurisprudentia regulari Romanorum, et de veterum Iurisconsultorum studiis circa Regulas Iuris, *Vitemb.* *1728*, *4.*

Ern. *Ioh.* *Frid.* MANTZEL Dissertatio de iis, quae pragmatica sunt in Historia Iuris Iustinianei, *Rost.* *1729*, *4.*

§. III.

§. III.

DE PHILOSOPHIA, SECTIS, VIRTVTIBVS, ET VITIIS, ICTORVM ROMANORVM.

De Sectis et Philosophia Iurisconsultorum Opuscula. Collegit, recognouit, et Praefatione de Elogiis ICtorum Rom. ac Programmate de Disputatione fori auxit *Gottl.* SLEVOGTIVS, *Ienae, ap. viduam Meyerianam, 1724, 8.*

Chr. Otton. a BOECKELEN Tractatus de diuersis familiis veterum ICtorum.

v. inter SLEVOGTII Opuscula de Sect. et Philosoph. ICtorum, pag. 1, seq.

Iusti Henn. BOEHMERI Programma de Philosophia ICtorum Stoica, *Halae, 1701.*

v. inter SLEVOGTII Opusc. de Sect. ICtorum, pag. 181, seq.

Euerh. OTTONIS Oratio de Stoica veterum ICtorum Philosophia, hab. 1714.

Accessit *Eiusdem* Dissertationibus Iuris Publ. et Priuati, *Traj. ad Rhen. 1723, 4.* p. 562. et exst. inter SLEVOGTII Opuscula de Sect. et Philos. ICtorum, p. 193.

—— Oratio de vera, non simulata, ICtorum Philosophia, hab. 1722.

Accessit *Eiusd.* Dissertationibus Iur. Publ. p. 661, et exst. inter SLEVOGTII Opuscula, p. 267.

Chr. Henr. FREISLEBEN Dissertationes II de habitu Philosophiae Tribonianae in Institutis, *Altd. 1732, 4.*

(*) De Philosophia PAPINIANI, CICERONIS, etc. v. inter Scriptores Vitarum special. sub Artic. PAPINIANVS, CICERO etc.

Corn. VAN ECK Oratio de Religione et Pietate veterum ICtorum, hab. *Traj. 1717,* recusa, *Halae, 1724, 4.*

Et exst. inter SLEVOGTII Opuscula, p. 341, seq.

Ioh. Sam. HERING Dissertatio de Stoica veterum Romanorum Iurisprudentia, hab. *Sedini, 1719.*

v. inter SLEVOGTII Opusc. laudata, p. 389, seq.

Gottl. SLEVOGTII Programma de Disputatione fori, scriptum 1724.

Adiectum est *Eiusd.* Opusculis de Sect. et Philos. ICtorum, pag. 427.

Gottfr. MASCOVII Dissertatio de Sectis Sabinianorum et Proculianorum in Iure Ciuili, *Altd. 1724, 4.*

—— De Sectis Sabinianorum et Proculianorum in Iure Ciuili Diatriba. Inserta est Disquisitio de Herciscundis, *Lips. ap. Iac. Schuster, 1728, 8.*

Ioh. Sal. BRVNQVELLI Prolusio Academica de ICtis erciscundis, siue Miscellionibus, quorum fragmenta in Digestis supersunt, *Ienae, 1728, 4.*

—— Prolusio Academica de Sectis et controuersiis Iuris Iustinianei Interpretum, quos Glossatores appellamus, *Ienae, 1725, 4.*

Gottfr. MASCOVII Oratio de modestia veterum Iureconsultorum, *Harderuici, 1729, 4.*

§. IV.

§. IV.
SCRIPTORES HISTORIAE IVRIS ANTE IVSTINIANVM.

Wern. Theod. MARTINI Dissertatio de Iure ciuili Romano ante Iustiniani tempora, vel sub Regibus, vel Magistratibus liberae Reipublicae, vel Imperatoribus, condito, *Witteb.* 1674, 4.

Ioh. Gottl. HEINECCII Dissertatio de Iuris Romani Collectionibus, ante et post Iustinianum confectis.

Praemissa est Procmii loco *Eiusd.* Syntagmati Antiquit. Romanarum, *Argent.* 1730, 8.

Ioh. Henr. MOLLENBECII Dissertatio de Iure Papiriano, *Giessae*, 1697, 4.

Ioh. Gottl. HEINECCII Obseruatio historica de Iure Papiriano, ad l. 2 § 2 et 36 D. de O. I.

v. in *Ioh. Cph.* FRANCKII Bibliotheca nouiss. Obseruation. ac Recens. *Halae*, 1718, 4. Sect. I, pag. 20-29, et in HEINECCII Opusculis minoribus, *Amst.* 1735, 8. pag. 1, seq.

Pierre Nic. BONAMY *Dissertation sur l' origine des Loix des XII Tables.*

v. *dans les Memoires de l' Acad. des Inscript. Tom. XVIII, pag.* 41, 77, 114, Edit. d' Amsterdam.

Laur. Andr. HAMBERGERI Disputatio de Edicto perpetuo, *Ienae*, 1714, 4.

Ioh. Gottl. HEINECCII Historia Edictorum Edictique perpetui.

v. in *Eiusdem* Opusculis Postumis, *Halae*, 1744, 4. pag. 1, seqq.

Ioh. Sal. BRVNQVELLI Dissertatio de Codice Theodosiano, sub praesidio *Guil. Hieron.* BRVCKNERI habita, *Ienae*, 1719, 4.

§. V.
SCRIPTORES HISTORIAE IVRIS TEMPORE IVSTINIANI, ET HISTORIAE PANDECTARVM, INPRIMIS CODICIS FLORENTINI.

Ioh. Petr. de LVDWIG Vita IVSTINIANI atque THEODORAE, Augustorum, nec non TRIBONIANI, Iurisprudentiae Iustinianeae Proscenium, fide coaeuorum Latii et Graeciae Scriptorum, numismatum, conciliorum, legum, litterarum, codicillorum, lapidum, picturarum, musiuorum, aliorumque monumentorum, cum ad Legum et Corporis Iuris intelligendam Historiam, tum ad noui Iuris architectorum Apologiam, *Halae Salicae, impensis Orphanotrophei*, 1731, 4.

Alberici GENTILIS Dissertationes III de Libris Iuris Canonici; de Libris Iuris Ciuilis; de Latinitate veteris Bibliorum versionis male accusata. Editio noua, *Helmst. typis Ioh. Heitmülleri*, 1674, 4.

Quir. SCHACHERI Programma de libris Corporis Iuris Iustinianei, *Lips.* 1654, 4.

Erici MAVRITII Dissertatio de Libris Iuris Communis, horumque vsu, *Kilonii*, 1666, 4.

Et exst. inter *Eiusd.* Dissertatt. et Opuscula, a *Ioh. Nic.* HERTIO edita, *Frf.* 1692, 4. pag. 89.

Ioach. HOPPII Notitia Librorum Iuris Ciuilis, Feudalis, et Canonici.

v. *Eiusd.* Praecognita Iuris, supra, huius Cap. Sect. VI, §. II, laudata.

Ioh. Hieron. HERMANNI Historia Corporis Iuris Iustinianei, *oder Historische Nachricht*

richt von den Institutionen, Pandecten, Codice und Novellen, Iena, *bey Ioh. Rud. Croecker*, 1731, 8.

Ioh. Nic. FVNCCII de Iuris Romani, ex Legum fragmentis, incomparabili Thesauro Dissertatio.
v. inter *Eiusd.* Dissertatt. Academ. *Lemgov.* 1746, 8. p. 125-129.

Polyc. LEYSERI Obseruata diplomatico-historica de iis, quae Iustiniano Imp. in Prooemio Institut. imperite supposita, *Helmaest.* 1727, 4.

Ioh. Henr. MYLII Dissertationes II de eodem argumento, *Halae et Lips.* 1731, 4.

* * *

Laur. Theod. GRONOVII Historia Pandectarum authentica, siue D. IVSTINIANI Imp. de Pandectis Epistolae III, *Lugd. Bat.* 1685, 8.

—— Eadem, cum Notis *Franc. Car.* CONRADI, *Halae*, 1730, 4.

Iac. Frid. LVDOVICI Historia Pandectarum.
Praemissa est *Eiusdem* Doctrinae Pandectarum, saepius editae.

Gottl. SLEVOGTII de Pandectarum Iustinianearum Codice Florentino Narratio.
v. inter *Eiusd.* quatuor Iuris Sacri et Ciuil. Opuscula, *Ienae*, 1722, 4. p. 79-92.

Henr. BRENCMANNI Historia Pandectarum, seu fatum Exemplaris Florentini. Accedit gemina Dissertatio de Amalphi, *Traj. ad Rhen. ap. Guil. van de Water*, 1722, 4.

Guid. GRANDI Epistola ad *Ios.* AVERANIVM de Pandectis. Editio altera, Notis et Appendice veterum monumentorum ab *Auctore* locupletata, *Florentiae*, 1727, 4.

—— Vindiciae pro sua Epistola de Pandectis, *Florentiae* secundo edita cum Notis aduersus inanes querelas et oppugnationes *Bernardi* TANVCCI, *Pisis*, 1728, 4.

Bernardo TANVCCI *Difesa seconda dell' uso antico delle Pandette e del ritrovamento del famoso Manoscritto di esse in Amalfi, contra le Vindicie di* Guido GRANDI, *Firenze, appresso Bernardo Paperini*, 1729, 4.

Chr. Gottl. SCHWARZII Dissertatio, an omnia Pandectarum Exemplaria, quae adhuc extant, e Florentinis manauerint? *Altd.* 1733, 4.

Henr. BRENCMANNI Epistola ad *Franc.* HESSELIVM, qua examinantur praecipua capita Epistolae *Guid.* GRANDI de Pandectis, nec non Dissertationis similis argumenti *Chr. Gottl.* SCHWARZII, *Vltraj. ap. Iulian. a Paddenburg*, 1735, 4.

Ferd. Aug. HOMMELII de textu Nouellarum originario Coniecturae, *Lips.* 1736, 4.

§. VI.

DE LIBRIS BASILICORVM.

Ios. Mariae SVARESII Notitia Basilicorum.
Praemissa est Libris Βασιλικῶν, a *Car. Annib.* FABROTO editis, *Paris.* 1647, *fol.* et exst. in FABRICII Bibliotheca Graeca, Vol. XII, p. 467, seqq.

§. VII.

DE IVRIS ROMANI FATIS, RECEPTIONE, AVCTORITATE, ET VSV APVD VARIAS GENTES.

(*) Eos tantum hic indicare nostri instituti est, qui hoc argumentum historice tractarunt, non vero illos, qui peculiaribus Scriptis, de praerogatiua Iuris Rom. prae Iure cuiusdam gentis, aut regionis, egerunt, vel in id inquisiuerunt, an Ius Ciuile, an Prouinciale, in caussis decidendis sequi praestet.

Arthuri DVCK de vsu et auctoritate Iuris Ciuilis Romanorum in dominiis Principum Christianorum, *Londini, 1653, 8.*

Ioh. SELDENI Dissertatio historica ad Fletam, qua de Iuris Romani, Codicis Theodosiani aeque ac Iustinianei in Respublicas occidentales introductione ac in illis acquisita auctoritate agitur.

v. in *Eiusdem* Operibus, *Lond. 1726, fol.* Vol. II, p. 1035, et in *Chr. Godofr.* HOFFMANNI Historia Iuris, *Lipf. 1734, 4.* Vol. I, Part. II, p. 89.

Ioh. Casp. HEYDELMANNI Diatribe historico-iuridica de receptione Iuris Romani, eiusdemque ac Legum Germaniae veterum, vti et Saxonici et Sueuici Speculorum, in foris vsu, auctoritateque praesenti, *Gothae, sumt. Andr. Schallii, 1713, 8.*

Polyc. LEYSERI Obseruata diplomatico-historica de Iure Iustinianeo, a Lothario Imp. in Germaniam minime introducto, *Helmst. 1727, 4.*

Cph. Dav. GERLACH Dissertatio de maiestate et dignitate, vt et receptione, vsu et auctoritate Legum Romanarum, tam in Imperio, quam extra illud, *Tubingae, 1735, 4.*

Chr. Gottl. RICCII Spicilegium historico-diplomaticum, quo Iuris Iustinianei in aulis Germanorum Principum atque Personarum illustrium adoptati vsus pragmaticus iam inde a Seculo XIII et XIV ex ipsis fontibus ad illustrandam Historiam Iuris eruitur et ostenditur, *Norib. 1738, 4.*

Casp. Achatii BECKII Dissertatio de Iurisprudentia per emendationem Religionis reformata, *Ienae, 1717, 4.*

SECTIO VII.

HISTORIA IVRIS GERMANICI.

§. I.

SCRIPTORES GENERALES.

Herm. CONRINGII de origine Iuris Germanici Liber vnus. Editio quinta, auctior et emendatior. Adiecta sunt Opuscula eiusdem argumenti varia noua, et quaedam vetera, *Helmaest. typis Herm. Dan. Hammii, 1720, 4.*

—— Idem Liber, cum Epistola praefixa primae editioni, quae prodiit *Helmst. 1643,* et cum Notis *Ioh. Wilb.* GOEBELII.

v. in CONRINGII Opp. Edit. GOEBELII, Tom. VI, p. 77, seqq.

Conr. SINCERI [i. e. *Ioh. Geo.* KVLPISII] de Germanicarum Legum veterum ac Romani Iuris in Republica nostra origine, auctoritateque praesenti, Dissertatio epistolica, *Lipf. ap. M. G. Weidmannum, 1682, 12.*

Et

Et exst. inter *I. G.* KVLPISII Dissertationes Academicas, *Argent. 1705, 4.* pag. 352, seqq.

Chr. THOMASII Delineatio Historiae Iuris Germanici.

v. cum *Eiusd.* Delineat. Historiae Iur. Romani, v. supra, huius Cap. Sect. VI, §. II.

Chr. Godofr. HOFFMANNI Specimen Coniecturarum politicarum, de Origine et Natura Legum Germanicarum priuatarum antiquarum, earumque ad statum praesentem Prouinciarum Germaniae, inprimis ad terras Protestantium, habitu, in quibus tam breuiter Legum Germanicarum Historia exhibetur, quam potissimum in earum naturam ex aequitatis et prudentiae legislatoriae principiis inquiritur, etc. *Lips. ap. hered. Frid. Lanckisii, 1715, 4.*

Cph. Ioh. Conr. ENGELBRECHTI Schediasma de fatis Iurisprudentiae Iustitiaeque administrationis in Germania, *Helmst. 1720, 4.*

Polyc. LEYSERI de primis Iuris Germanici scripti incunabulis Dissertatio, *Helmst. 1723, 4.*

Gottfr. Chr. ROTH Commentatio de ratione ac caussis neglectius tractatae veteribus Germanis Iurisprudentiae, *Soltquellae, 1734, 4.*

Ioh. Sal. BRVNQVELLI Historia Iuris Germanici.

Exst. cum *Eiusd.* Historia Iuris Romani. v. supra, hoc Cap. Sect. VI, §. II.

Ioh. Gottl. HEINECCII Historia Iuris Germanici.

Exst. cum *Eiusd.* Historia Iuris Romani. v. supra hoc Cap. Sect. VI, §. II.

Ioh. Aug. HELLFELD Historia Iuris Germanici et Canonico-Pontificii, *Ienae, 1741, 8.*

Gedancken vom Vrsprung und Gebrauch derer Rechte, die sich in Teutschland finden, Hannover, *bey Ioh. Adolph Gercken, 1741, 8.*

Car. Gottl. KNORRII Historia Iuris Germanici, Canonici, ac Feudalis. Accessit Praefatio de *Epkone de* REPCHOW, Speculi Saxonici conditore, *Halae Magdeb. litteris Ioh. Frid. Grunerti, 1746, 8.*

Cph. Ludov. KOCH de Fatis studii Iuris priuati, eiusque culta ratione apud Germanos, Prolusio Academica, *Giss ae, 1746, 4.*

§. II.

LEGIS SALICAE HISTORIA.

Gottfr. WENDELINI Natale solum Legum Salicarum demonstratum.

v. in *Ioh. Iac.* CHIFFLETII Opp. polit. histor. Vol. II, *Antv. 1650, fol.*

René Auber de VERTOT *Dissertation sur l'origine des Loix Saliques.*

v. *dans les Memoires de l'Acad. des Inscript. Tom. IV, p. 328-350,* Edit. d'Amst. *et dans la Clef du Cabinet des Princes, Tom. XXXVI, Iuillet, 1722, pag. 4. Aout, pag. 83.*

Ioh. Frid. WEIDLERI de Natali solo Legis Salicae Disquisitio, *Viteb. 1736, 4.*

Ioh. Bened. SCHEIBENS *Anmerckung von denen alten Fraenckischen, oder sogenandten Salischen, Gesetzen, deren Vrsprung, und Verfassern.*

S. *in* Eiusd. *freymüthigen Gedancken aus der Historie, Critic und Litteratur, Part. II, p. 147-155,* Franckenthal, *1737, 8.*

Geo. Wilh. DIETZ de Francorum veterum Iuris ſtudio Programma, ſcriptum 1738.

v. in BIDERMANNI Selectis Scholaſt. Vol. II, Faſc. II, p. 628, ſeqq.

Ioh. Gottl. HEINECCII Praefatio de origine, fatis, et vſu, Legis Salicae.

Praemiſſa eſt Corpori Iuris Germanici antiqui, a *Petro* GEORGISCH edito, *Halae Magdeb.* 1738, 4.

§. III.

IVRIS SAXONICI ET SVEVICI ANTIQVI HISTORIA.

Matthiae COLERI Oratio de origine, progreſſu et vtilitate Iuris Saxonici, recitata in Academia Ienenſi, 1579.

Praemiſſa eſt *Ernsd.* Practicae vniuerſali de Proceſſu Executiuo, *Col. Agr.* 1686, *fol.*

Benj. LEVBER *Diſcurs über etlichen der Stadt Magdeburg in Sachſen gerühmten alten Privilegiis, ſowohl von den dreyen Büchern, dem Sachſen-Spiegel, oder Land-Recht, dem Weichbild, und deſſen Chronica, ſamt deſſen Leben-Rechten*, Freyberg, *bey Georg Beuther*, 1648, 4.

Ioh. Frid. TROPPANEGER Programma de origine et progreſſu Iuris Saxonici, *Lipſ.* 1709, 4.

Cph. SCHREITERI Diſſertatio de origine Iuris Saxonici, *Lipſ.* 1710, 4.

Ioh. Bernh. FRIESEN de Iuris Saxonici Prouincialis compilatione Diſſertatio, *Ienae*, 1718, 4.

Euch. Gottl. RINCKII Diſſertatio de Speculo Saxonico, fonte Iuris Saxonici communis, *Altd.* 1718, 4.

Iac. Frid. LVDOVICI *Vorrede, darinnen die Hiſtorie, wie und wenn das Teutſche Recht zuerſt in Schrifften verfaſſet worden, auch derer Ausleger und Gloſſatorum deſſelben, enthalten iſt.*

Iſt dem Sachſen-Spiegel, herausgegeben von Iac. Frid. LVDOVICI, *Halle*, 1720, 4. *vorgeſetzt.*

Car. Guil. GAERTNER de praeſidio ac tutamine Iuri Saxonico praeſtito Programma, *Lipſ.* 1727, 4.

—— *Vorbericht vom Auctore, Alter, Codicibus und Editionibus des Sachſen-Spiegels.*

Iſt Deſſelben Herausgabe des Sachſen-Spiegels, Leipzig, 1732, *fol. vorgeſetzt.*

Geo. Henr. AYRERI Diſſertatio de aetate Speculi Saxonici, Speculo Sueuico antiquioris, *Gottingae*, 1742, 4.

ANONYMI *Vnterſuchung von dem Alterthume des Sachſen-Spiegels.*

S. in den Ergetzungen der vernünfftigen Seele, im IV Bande, p. 233-256.

Ad. Henr. LACKMANNI Diſſertatio, an vnquam Speculum Saxonicum extiterit, Speculo *Epkonis de* REPGOV antiquius? *Kiliae*, 1748, 4.

Iac. Frid. LVDOVICI *Hiſtorie des Weichbildes.*

Iſt als eine Vorrede dem Saechſiſchen Weichbild, herausgegeben von Iac. Frid. LVDOVICI, *Halle*, 1721, 4. *vorgeſetzt.*

Phil. Iac. LAMBACHERI Diſſertatio epiſtolaris ad *Iſaac.* PEYER, de aetate Iuris illius antiqui Germanici, quod vulgo vocatur Speculum Sueuicum, deque ſignificatu vocabuli: *Semperleutte*, quod in eo vſurpatur, *Viennae, typis Ioh. Petri van Ghelen*, 1739, 4.

§. IV.

§. IV.

IVRIS STATVTARII HISTORIA.

Wern. Theod. MARTINI Dissertatio ad Constitutiones Electorales, exhibens Historiam et originem illarum, *Wittenb.* *1682*, 4.

Henr. Chr. SENCKENBERG Disputatio de Legibus gentis Bauaricae, *Gissae*, *1742*, 4.

Ioh. Geo. LORH Commentatio I. de origine et progressu Iuris Boici antiqui, qua Historia iuris patrii a prima Boiorum memoria, vsque ad initia Seculi XIV, ex genuinis fontibus illustratur, *Ingolst. ap. Schleig*, *1748*, 4.

Dav. MEVII Historia Iuris Lubecensis:
v. in Prolegomen. *Eiusd.* Commentarii in Ius Lubecense, *Frf. et Lips. 1700*, *fol.*

Ern. Ioachimi WESTPHALII Dissertatio de origine et fontibus Iuris Lubecensis, *Rost. 1727*, 4.

Chr. NETTELBLADT Dissertatio de fontibus Iuris Lubecensis, *Gryphisw. 1728*, 4.

Chr. Gotl. RICCII *Zuverlaessiger Entwurff von Stadt-Gesetzen, oder Statutis, vornehmlich derer Land-Staedte, worinnen nicht nur die Historie der Statuten einiger Reichs- und vieler Land-Staedte, nebst Anzeigung derer über diese herausgegebenen Schrifften, dargestellet, sondern auch von der Natur und Eigenschafft etc. derer Statuten gehandelt wird*, Frf. und Leipz. *bey A. I. Felßeckers Erben*, *1740*, 4.

Mich. RICHEY Historia Statutorum Hamburgensium, *Hamb. 1738*, 4.

Iac. SCHVBACK Dissertatio epistolaris de origine Statutorum Hamburgensium, non Susatensi, *Gottingae*, *1749*, 4.

Ioh. Dav. KOELERI Historia Codicis Iuris Statutarii, siue Reformationis Norimbergensis, *Altd. 1721*, 4.

SECTIO VIII.

HISTORIA IVRIS EXTERARVM GENTIVM.

Gerb. Ern. de FRANKENAV Sacra Themidis Hispanae Arcana, Iurium Legumque ortus, progressus, varietates et obseruantia, cum praecipuis Glossarum, Commentariorumque, quibus illustrantur, Auctoribus et Fori Hispani Praxi hodierna, *Hanov. ap. Nic. Foersterum*, *1703*, 4.

Gabr. VERRI de ortu et progressu Iuris Mediolanensis Prodromus, seu Apparatus ad Historiam Iuris Mediolanensis antiqui et noui, *Mediolani*, *sumt. Ios. Richini Malatesta*, *1747*, *fol. maj.*

Virginii VALSECHII de veteribus Pisanae ciuitatis Constitutis Epistola ad *Guidonem* GRANDI.
v. in *Chr. Godofr.* HOFFMANNI Histor. Iur. Rom. *Lips. 1734*, 4. Vol. I, Part. II, pag. 185, seqq.

Histoire du Droit François.
v. *à la tête de l' Institution du Droit François de Mr.* ARGOVT, *à Paris*, *1710*, 8. *pag. 1-98.*

Ioh. de BRACTON de Legibus et Consuetudinibus Regni Angliae, *Londini*, *1640*, 4.

Ioh. SELDENI Dissertatio historica ad Fletam.
v. supra, huius Cap. Sect. VI, §. VII.

A Catalogue of the Common and Statute Law-Boocks of this Realm, with some others relating thereunto, to Hilary Term. 1722, London, *print. for I. Walthoe, 1722, 8.*

Iohn WORRALL'S *Bibliotheca Legum, or a new and compleat List of all the Common and Statute Law Boocks of this Realm, from the first Publication to the Year 1738, The fourth Edition*, London, *print. for Iohn Worral, 1738, 12.*

Ioh. IONY Commentatio historico-iuridica de origine et progressu Iuris Hunno-Hungarici, *Leutschoviae, 1727, 4.*

Geo. Aug. DETHARDING *Abhandlung von den Islaendischen Gesetzen*, Hamb. *bey I. A. Martini, 1748, 4.*

SECTIO IX.

HISTORIA IVRIS CRIMINALIS.

Chr. THOMASII Dissertatio de occasione, conceptione ac intentione Constitutionis Carolinae, *Halae, 1711, 4.*

Chr. Gottfr. HOFFMANNI Praenotiones de origine, progressu et natura Iurisprudentiae criminalis Germanicae, *Lips. 1722, 4.*

SECTIO X.

HISTORIA IVRIS FEVDALIS.

§. I.

DE EIVS ORIGINE ET PROGRESSV.

Ioh. SCHILTERI de Iuris Feudalis Alemannici origine, auctoritate et vsu Praefatio.

Praemissa est *Eiusd.* Codici Iuris Feudal. Alemannici, *Argent. 1697, 4.* et *ibid. 1708, fol.*

Casp. Henr. HORNII Dissertatio de origine et auctoritate Iuris Feudalis, ac Iurisprudentia Feudali.

Constituit Cap. I. *Eius* Iurisprudentiae Feudalis, *Witteb. 1720, 4.*

Chr. THOMASII Selecta Capita Historiae Iuris Feudalis Germanici.

v. inter Selecta Feudalia Thomasiana, *Halae Magdeb. 1728, 8.* p. 1-72.

Ern. Ioach. WESTPHALII Meditatio pragmatica de fatis atque vsu studii Iuris Feudalis in Germania, *Wismariae et Sundii, 1725, 4.*

Car. Gottl. KNORRII Historia Iuris Feudalis.

v. vna cum *Eiusd.* Histor. Iur. Germ. et Canonici, *Halae, 1746, 8.*

Geo. Ludov. BOEHMERI Commentatio de aetate vetustae Collectionis Consuetudinum feudalium, quam vulgo libros feudorum vocant, *Gottingae, 4.*

§. II.

BIBLIOTHECAE SCRIPTORVM IVRIS FEVDALIS.

Erici MAVRITII Nomenclator Scriptorum in Iura Feudalia.

v. inter *Eiusd.* Dissertationes et Opuscula, *Frf. ad Moen. 1692, 4. pag. 659-691.*

Ioh. Sam. STRYKII Notitia Auctorum feudalium.

Adiecta est *Gothofr.* ANTONII Iuri Feudali, a *Ioh. Sam.* STRYKIO edito, *Halae Magdeb. 1726, 4.*

Bibliotheca Iuris Feudalis, *in welcher die vornehmsten und wichtigsten Schrifften, sowohl von dem Iure Feudali communi, als auch particulari, erzehlet, die Fontes erwehnten Rechts, die daruber vorhandene Commentarii, Systemata, Compendia, von einzelnen Materien handelnde Tractate, Dissertationes und andere Schrifften, nach Ordnung des Alphabets, mit Anmerckungen angeführet werden.*

Adiecta est Tomo III Corporis Iuris Feudal. Germanici *Lunigiani.*

SECTIO XI.

HISTORIA IVRIS CANONICI.

Aymari RIVALLII Historiae Iuris Pontificii Liber singularis.

Accessit *Eiusdem* Historiae Iuris Ciuil. vide supra, huius Cap. Sect. VI, §. II.

Hugon. GVVONII de origine, excellentia et vtilitate Iuris Canonici, contra illius aemulos et detractores, Dissertatio (edita primum *Lutet. 1605*, suppresso Auctoris nomine.)

v. inter GVVONIORVM Opera, *Diuione, 1658, 4. pag. 519, seq.*

Franc. FLORENTIS Dissertatio de origine, arte et auctoritate Iuris Canonici.

v. in *Eiusdem* Dissertationibus Select. Iuris Canonici, *Paris. 1632, pag. 91-178.*

— Eadem Dissertatio, emendata, et aucta, ex *Auctoris* Autographo.

v. inter *Eiusd.* Opera Iuridica, *Paris. 1679, 4. Part. I, pag. 1, seq.* et in Noua varior. Scriptor. Collectione, *Halae, 1716, 8. Fascic. I, pag. 209, seq.*

Chr. WOLDENBERGII Oratio de origine, progressu et vsu Corporis Canonici, *Rost. 1659, 4.*

Casp. ZIEGLERI Dissertatio de Iuris Canonici origine et incrementis.

Praemissa est *Eiusd.* Iuri Canonico, f. Notis et Animaduersionibus ad LANCELOTTVM, *Witteb. 1669, 4.* et LANCELOTTI Institutionibus Iur. Canonici, *Halae, 1717, 4.*

— Eadem Commentatio. Editio nouissima, prioribus emendatior, *Ienae, litteris I. C. Croeckeri, 1745, 4.*

Hulder. ab EYBEN Dissertatio de origine, progressu, vsu et auctoritate Iuris Canonici in terris Protestantium, habita *Helmst. 1672.*

v. in *Eiusd.* Opp. a *Ioh. Nic.* HERTIO, *Argent. 1708, fol. pag. 203.*

Ioh. STRAVCHII Dissertatio de origine, libris et auctoritate Iuris Canonici.

v. in *Eiusd.* Dissertation. Canonicar. Triade, *Ienae, 1673, 4. pag. 1, seq.* et passim immutata in *Eiusd.* Amoenitat. Iur. Canonici, *Ienae, 1675, 4. pag. 1, seq.*

Gerh. von MASTRICHT Historia Iuris Ecclesiastici et Pontificii, seu de ortu, progressu, incrementis, collectionibus, auctoritatibusque, Iuris Ecclesiastici et Pontificii Tractatio, *Duisburgi, ap. Ioh. Frid. Hagen, 1676, 8.*

— Eadem,

— Eadem, cum Praefatione *Chr.* THOMASII de neglectu studii Iuris Canon. eiusque vsu frequenti et methodo, *Halae, ap. Ioh. Frid. Zeitlerum, 1719, 8.*

Iean DOVIAT *Histoire du Droit Canonique*, a Paris, *1677, 8.*

Henr. LINCKII Discursus de Iuris Canonici origine et auctoritate.

Praemissus est *Eiusdem* Tractatui de Iuribus Templorum, *Frf. et Lipf. 1698, 4.*

Historica Iuris Pontificii Synopsis, qua natura et partes ipsius atque ordo partium indicatur. Adiectus est Syllabus Pontificum Romanorum et Conciliorum, nec non S. S. Patrum et Auctorum ecclesiasticorum.

Accessit *Valerii* ANDREAE *Desselii* Erotematibus Iur. Canonici, *Frf. et Lipf. 1720, 8.*

Histoire du Droit Canonique et du gouvernement de l'Eglise. Par M. **. *Avocat au Parlement,* a Paris, *chez Ant. Warin et Gabr. Amaulry, 1720, 8.*

Cph. Matth. PFAFFII de originibus Iuris Ecclesiastici, veraque eiusdem indole, Liber singularis. Accedit Dissertatio de Successione Episcopali, *Tubingae, ap. Ios. Sigmund, 1720, 4.*

Chr. Gottfr. HOFFMANNI Delineatio Historiae Iuris Canonico-Ecclesiastici.

Praemissa est *Alex.* CHASSANAEI et *Nic.* FREROTII Paratitlis in Ius Canonicum, editis sub Titulo: Introductionis in Iurisprudentiam Canonico-Pontificiam, *Frf. ad Viadr. 1725, 8.*

Ant. ARRIGHII Historia Iuris Pontificii, quatuor Disputationibus comprehensa. Accesserunt *Eiusdem* Orationes tres. I Pro Iurisdictione Pontificum, II De Ecclesiis suburbicariis, III De Agro limitato, *Patauii, ap. Ios. Cominum, 1731, fol. min.*

Ioh. Aug. HELLFELD Historia Iuris Canonico-Pontificii.

Adiecta est *Eiusd.* Historiae Iur. Germ. v. supra hoc Cap. Sect. VII, §. I.

Car. Gottl. KNORRII Historia Iuris Canonici.

v. vna cum *Eiusd.* Historia Iur. German. et Feudalis, *Halae, 1746, 8.*

Geo. Henr. AYRER de Collectione Iuris Canonici, tum veteris, tum recentioris, Prolusio, *Gottingae, 1737, 4.*

Ioh. Gottl. HEINECCII *Kurtze Eroerterung der Frage, zu welcher Zeit das Paebstliche Recht in Teutschland am ersten bekandt worden.*

v. *im Anhang zum III Theil der gelehrten Anzeigen* Ioh. Peter von LVDWIG *pag. 782-787.*

Geo. Ludov. BOEHMERI de Clementinis Diatribe, *Gottingae, 1742, 4.*

SECTIO XII.

HISTORIA IVRIS PVBLICI GERMANICI.

§. I.

SCRIPTORES DE ORIGINE ET PROGRESSV IVRIS PVBLICI.

Ioh. Chr. SCHELLII Oratio de ortu et progressu doctrinae Imperii Germanici, dicta 1708, *Lipf. 1709, 4.*

Iusti Cph. DITHMARI Dissertatio de origine Iuris Publici Germanici, *Frf. ad Viadr. 1719, 4.*

Et in *Eiusd.* Dissertation. Academ. *Lipf. 1737, 4. pag. 3, seqq.*

Ioh. Iac. MASCOVII Oratio de ortu et pro-

progressu Iuris Publici in Germania, *Lipf.* 1719 habita.

v. inter Clarissimor. Viror. Orationes selectas, a *Ioh. Erb.* KAPPIO editas, *Lipf.* *1722, 8. pag. 720, seqq.*

Chr. Gottl. BVDERI Diatriba de fatis Doctrinae Iuris Publici in Academiis, maxime Germaniae.

v. in *Henr. Gottl.* FRANCKII Collectione Scriptorum de fatis, methodo, fine et obiecto, Iuris Publici, *Lipf. 1739, 4.*

Iac. Gabr. WOLFII Historiae Iuris Publici Delineatio, *Halae Magdeb. ex offic. Rengeriana, 1749, 8.*

§. II.

BIBLIOTHECAE SCRIPTORVM IVRIS PVBLICI.

Ioh. Henr. BOECLERI de Scriptoribus Iuris publici praecipuis consignatio.

Adiecta est *Eiusdem* Notis et Animaduersionibus in *Dan.* OTTONIS Ius Publicum, *Argent. 1675, 8. pag. 23-48* et denuo ad fidem MSti recognita accessit BOECLERI Bibliographiae Criticae, *Lipf. 1715, 8. pag. 781. seqq.* Subiuncta etiam VITRIARII Institutionibus Iuris publici, *Lugd. Bat. 1723, 8.* et PFEFFINGERI VITRIARIO illustrato, Tomo IV, *Gothae, 1731, 4.*

SVLPITII, i. e. *Ioh. Geo.* KVLPISII, de studio Iuris publici recte instituendo, et de Scriptoribus eo pertinentibus, Dissertatio. Accessit *eiusdem* de studiis academicis iuuenis nobilis recte instituendis Epistola. Editio secunda, recognita, *1700, 8.*

—— Eadem Dissertatio, *Witteb. typis I. M. Goderitschii, 1708, 4.*

Phil. Reinh. VITRIARII de adminiculis Iuris publici Romano-Germanici Commentatio. Praemissa est Notitia subsidiorum Iuris publici maxime litteraria, Auctore *Henr. Gottl.* FRANCKE, *Lipf. ap. Gabr. Trog, 1740, 4.*

Geo. Andr. VINHOLD Bibliotheca Iuris publici, *Cygneae, typis Ioh. Dav. Friderici, 1713, fol.*

Gph. Laur. BILDERBECK Bibliotheca Iuris publici Germanici, *oder Nachricht von denen zum Iure publico Germanico gehoerigen Scribenten und Büchern.*

Praemissa est EIVSDEM *Teutschen Reichs-Staat*, Leipzig, *1715, 4.* Frf. und Leipz. *1738, 4.*

Ioh. Iac. MOSERS Bibliotheca Iuris publici S. R. German. Imperii, *enthaltende eine gnugsame Nachricht von denen Auctoribus, Innhalt, Einrichtung, Auflagen, fatis etc. nebst einer unpartheyischen und gründlichen Beurtheilung der Tugenden und Fehler derer von dem Staats-Recht des H. Roem. Reichs handelnden alt-und neuen Schrifften*, Stuttgard, *bey I. B. Metzler und C. Erhardt*, P. I, *1729*, P. II, *1730*, P. III, *1734, 8. Voll. III.*

Chr. Gottfr. HOFFMANNS *Einleitung in das Ius publicum des heil. Roem. Reichs, welche nicht nur die eigentliche Beschaffenheit und Ordnung dieser Disciplin anzeiget, sondern auch eine vollstaendige Bibliothecam Iuris publici, darinnen die zu dem Teutschen Staats-Rechte gehoerige Schrifften, als Collectiones Legum et Actorum Imperii, Systemata Iuris publici, Commentarii über die Reichs-Grund-Gesetze, insonderheit die zur Erlaeuterung des Westphaelischen Friedens-Schlusses dienliche Schrifften, angeführet werden*, Frf. an der Oder, *bey Ioh. Gottfried Conradi, 1734, 8.*

Ioh. Petri de LVDEWIG Bibliotheca Scriptorum de principibus Germaniae vniuersis.

Praemissa est *Eiusdem* Germaniae Principi, *Halae*, *1711*, *8*. Scriptores de singulis Germaniae Principatibus Auctor in ipso opere, singulari capite, indicauit.

Ioh. Chr. LVNIGS Bibliotheca Deductionum S. R. I. *in eine geschicktere Ordnung gebracht, durchaus verbessert und ansehnlich vermehret von* Gottl. Aug. IENICHEN, *Leipzig, bey Fr. Lanckischens Erben*, *1745*, *8*. *Voll. II.*

Andr. LANGII Breuis Introductio in Notitiam Legum nauticarum, et Scriptorum Iuris reique maritimae, *Lubecae*, *ap. Petr. Boeckmann*, *1724*, *8*.

Ioh. Alb. FABRICII *Verzeichniß von alten und neuen See-und Wasser-Rechten, und denen Materien und Schrifften, die dahin gehoeren.*

v. in *Eiusdem* Hydrotheologia, *Hamb.* *1734*, *8*. *pag. 239, seqq.*

ANONYMI *Verzeichniß derer Schrifften de Austregis S. R. I.*

S. in denen Franckfurthischen gelehrten Zeitungen, *1743*, *Num. II*, *p. 5-7.*

CAPVT XVIII.

HISTORIA THEOLOGIAE.

SECTIO I.

SCRIPTORES HISTORIAE THEOLOGIAE GENERALES.

Ioh. OWENI Θεολογούμενα Παντοδαπὰ sine de natura, ortu, progressu et studio, verae Theologiae Libri VI, quibus etiam origines et processus veri et falsi cultus religiosi, casus et instaurationes Ecclesiae illustriores ab ipsis rerum primordiis enarrantur. Accedunt quoque Digressiones de gratia vniuersali, scientiarum ortu, Ecclesiae Romanae notis, litterarum origine, antiquis litteris Hebraicis, Punctatione Hebraica, Versionibus SS. Ritibus Iudaicis, aliisque. Editio nouissima, a mendis repurgata, *Bremae*, *typis Herm. Braueri*, *1684*, 4

Mich. FOERTSCHII Dissertatio I de origine, progressu, et fatis, studii Theologici, *Tub.* *1696*, 4.

Iac. Frid. REIMMANNS *Versuch einer Einleitung in die Historie der Theologie insonderheit*, Magdeburg, *1717*, *8*.

Cph. Matth. PFAFFII Introductio in Historiam Theologiae Litterariam, Notis amplissimis, quae nouum opus conficiunt, illustrata, *Tub. sumt. Ioh. Geo. et Chr. Godofr. Cottae*, Tom. I, *1724*, Tom. II, *1725*, Tom. III, *1726*, *4*. *Voll. III.*

Est hic Liber potius Bibliotheca Theologica, id quod ipse Celeberr. Auctor in Praefat. ad Tomum III fatetur, vnde eum etiam infra, inter Scriptores Bibliothecarum Theologicarum, relatum inuenies.

Ioh. Franc. BVDDEI Isagoge historico-theologica ad Theologiam vniuersam singulasque eius partes, nouis Supplementis auctior, *Lipsiae ex offic. Thomae Fritschii*, *1730*, 4.

* Huius operis, quamuis proprie ad Libros Theologicos pertineat, merito et hic mentio

tio fuit facienda; est enim, iudice HEVMANNO in Consp. Histor. Litter. Cap. V, §. 50. *Polyhistor Theologicus*, et ex sententia Actor. Eruditor. An. 1727, pag. 434 *plenior Historia Litteraria totius Theologiae*.

Gottl. STOLLENS *Anleitung zur Historie der Theologischen Gelahrheit*, Iena, *bey Ioh. Meyers Erben*, 1739, 4.

Ioh. Balth. BERNHOLDI Dissertatio de natura et constitutione Historiae Theologiae, *Altd.* 1742, 4.

SECTIO II.

BIBLIOTHECAE THEOLOGICAE.

Ionas Conr. SCHRAMM de Scriptoribus Bibliothecarum Theologicarum.
v. supra, Lib. I, Cap. III, Sect. II.

Conr. GESNERI Partitiones Theologicae Pandectarum vniuersalium Liber vltimus, *Tiguri*, 1549, *fol.*
v. supra, Lib. I, Cap. III, Sect. III, §. I.

Ant. POSSEVINI Apparatus sacer ad Scriptores Veteris et Noui testamenti, eorum interpretes, Synodos et Patres Latinos et Graecos, horum versiones, Theologos Scholasticos, quique contra haereticos egerunt, Chronographos et Historiographos ecclesiasticos, eos, qui casus conscientiae explicarunt, alios, qui Ius Canonicum sunt interpretati, Poetas sacros, Libros pios, quocunque idiomate conscriptos; postrema hac Editione, quae nunc primum in Germania prodiit, ab ipso *Auctore* recognitus, a mendis expurgatus, Appendicibus tribus, quae in fine Venetae Editionis continebantur, suis locis opportune insertis auctus, atque in duos Tomos distributus, in quibus plus minus octies mille Auctores partim indicantur, partim expenduntur. Ad calcem operis additi sunt Catalogi Manuscriptorum Graecorum et Latinorum Codicum, qui res sacras et ecclesiasticas continent etc. *Col. Agr. ap. Ioh. Gymnicum*, 1608, *fol. Vol. II.*

Pauli BOLDVANI Bibliotheca Theologica, siue Elenchus Scriptorum ecclesiasticorum illustrium, Rabinorum, Patrum, Protestantium, Caluinianorum et Pontificiorum, qui in sacros Biblicos libros Veteris et Noui Testamenti, nec non praecipua doctrinae Christianae capita et homilias de tempore, ab ipsis Ecclesiae CHRISTI incunabulis, vsque ad annum 1614 Hebraice, Graece, Latine, et Germanice, commentati sunt, secundum seriem et ordinem librorum sacrorum; additis loco, tempore et forma impressionis, *Ienae, ap. Ioh. Weidnerum*, 1614, 4.

Gerh. MEIERI Bibliothecae Theologicae contractae Libelli duo, *Bremae*, *typis Bertholdi et Henr. de Villiers*, 1660, 12.

Ioh. KOELMBERGERI Statua Mercurialis Theologica, *Helmst. typis Ioh. Heitmulleri*, 1662, 4.

Ioh. Henr. HOTTINGERI Bibliothecarius quadripartitus, I. Pars, quae Prolegomenis absoluitur, agit de officio Bibliothecarii et Bibliothecis, II. de Theologia Biblica, III. de Theologia Patristica, cum Appendice LEONIS *Africani* hactenus ἀνεκδότῳ de Scriptoribus Arabicis, IV. de Theologia Topica, Symbolica, et Systematica, tam vniuersali, quam particulari, *Tiguri*, *sumt. Melch. Stauffacheri*, 1664, 4.

Mart. KEMPII Charismatum sacrorum Trias, siue Bibliotheca Anglorum Theologica, in qua praestantissimorum huius nati-

nationis Theologorum, qui integro currente Seculo ad praesens vsque tempus floruerunt, partim etiam adhuc florent, Scripta cuiuis parti Theologiae adaptata recensentur etc. nonnulla item de statu Ecclesiae Anglicanae proponuntur, cum Appendice de Regia Societate Londinensi, *Regiom. impens. Mart. Halleruordii, 1677, 4.*

Mart. LIPENII Bibliotheca Realis Theologica omnium materiarum, rerum et titulorum in vniuerso sacro-sanctae Theologiae studio occurrentium, ordine alphabetico disposita, etc. Tomi II, *Frf. ad Moenum, sumt. Ioh. Friderici, 1685, fol. Voll. II.*

Notitia Librorum, siue Bibliotheca portatilis Theologica, eaque tum nominalis, tum realis, cuius Pars I Protestantium, seu potius quorumlibet Auctorum, extra Romanam Ecclesiam, libros theologicos, intra et extra Germaniam vsque ad annum 1686 editos, Pars II Libros theologicos Romanae Ecclesiae vsque ad eundem annum editos, et in officina *Wolfg. Maur.* ENDTERI Noribergae reperiundos exhibet, *Norib. 1687, 8.*

Bartholdi Henr. WVSTHOFFII Bibliotheca Theologico-Philologica, ordine alphabetico distributa, et per modum Tabellarum confecta, *Lips. sumt. Autoris, 1705, 4.*

— *Bibliothec Theologischer und Philologischer Teutscher Bücher*, Leipzig, *bey dem Autore, 1705, 4.*

Geo. Conr. PREGIZERI Bibliotheca Theologica Sueuo-Wirtenbergica, s. Recensio Librorum, in omnibus partibus eruditionis theologicae a Theologis Sueuis et Wirtenbergicis editorum.

Adiecta est *Ioh. Vlr.* PREGIZERI Sueuiae sacrae, p. 369-438 et 571-574.

Ioh. Cph. DORNII Bibliotheca Theologica critica, secundum singulas diuinioris scientiae partes disposita atque instructa, Pars I, II, *Frf. et Lips. sumt. Ern. Claud. Bailliar*, P. I, *1721*, P. II, *1723, 8. Voll. II.*

Ioh. STENGEL Apparatus librorum theologicorum realis alphabeticus, *oder Vorrath Theologischer Bücher, welche unter gehörigen Titul nach denen Materien in Alphabetische Ordnung gebracht sind*, Vlm, *bey Dan. Bartholomaei, 1724, 8.*

Cph. Matth. PFAFFII Introductio in Historiam Theologiae Litterariam.

* Titulum integrum libri huius vide supra, hoc Cap. Sect. I. Iure tamen et huc referri, probant ipsa Celeberr. *Auctoris* verba in Praefatione ad huius Introductionis Partem III, *Ipsa haec*, inquientis, *Introductio nihil aliud est, quam Bibliothecae Theologicae praestantioris et luculentioris recensio.*

Iac. Frid. REIMMANNI Catalogus Bibliothecae Theologicae Systematico-criticus, in quo libri Theologici, in Bibliotheca Reimmanniana extantes, enumerantur, et, quid in vnoquoque sit peculiare, vel vulgare, etc. indicatur, *Hildesiae, 1731, 8.*

Schediasma de *Iac. Frid.* REIMMANNI Catalogo Systematico-critico, *1732, 8.*

Mich. LILIENTHAL *Theologische Bibliothec, oder wichtiges Verzeichniss, zulaengliche Beschreibung und bescheidne Beurtheilung der dahin gehörigen vornehmsten Schrifften, welche in seinem Bücher-Vorrath befindlich sind*, Königsberg, *bey Ioh. Hartung, 1741-1744, 8. Voll. II.*

— *Theologisch-Homiletischer Archiuarius, in welchem die besten und meistentheils neusten Scrifftsteller nach vorhergegangener guten Wahl und sorgfaeltigen Prüfung angezeigt werden, welche über die vornehmsten Materien, die in alle Theile der Gottesgelahrheit einschlagen, geschrieben haben*, Königsb. und Leipz. *bey I. G. Hartung, 1749, 4.*

SECTIO

SECTIO III.

EPHEMERIDES THEOLOGICAE.

Altes und Neues aus dem Schatz Theologischer Wissenschafften, monathlich in zwey Theilen bestehend etc. Annus 1701, die andere Edition, Wittenb. *bey Chr. Gottl. Ludewig, 1704, 8.*

Vnschuldige Nachrichten von alten und neuen Theologischen Sachen, Büchern, Vhrkunden, Controversien, Veraenderungen, Anmerckungen, Vorschlaegen etc. verfertiget von einigen Dienern des göttlichen Wortes, von An. 1702, bis 1719. Andere Auflage, Leipzig, *bey den Grossischen Erben, 1705-1719, 8. Vol. XVIII.*

Theologische Annales des I und II Decennii des XVIII Seculi, *oder Begriff der Vnschuldigen Nachrichten und Fortgesetzten Sammlung von Theologischen Sachen von Anno 1701, bis 1720; nebst darzu gehörigen Supplementis: Vertheidigung und Verbesserung obgedachter 20 Iahre der Vnschuldigen Nachrichten etc. Mit einiger Christlicher Personen Beyhülffe ausgefertiget von* Valent. Ern. LOESCHERN, *Leipzig, bey Ioh. Friedr. Braun,* Vol. I, *1715,* Vol. II, *1725, 8.*

Fortgesetzte Sammlung von Alten und Neuen Theologischen Sachen, darinnen von Büchern, Vhrkunden, Controversien, Veraenderungen, Anmerckungen, Vorschlaegen etc. durch einige Diener des Göttlichen Worts nützliche Nachricht ertheilet wird, vom Iahr 1720, bis 1748, Leipzig, *bey Ioh. Friedr. Braun, 1720-1748, 8. Voll. XLVIII.*

Freywillige Heb-Opffer von allerhand in die Theologie lauffenden Materien, zum Dienst des Heiligthums, I-XLVIII Beytrag, Berlin, *bey Ioh. Andr. Rüdiger, 1715, seqq. 8. Voll. IV.*

Hessisches Heb-Opffer Theologischer und Philologischer Anmerckungen, I-XXXVI Stück, Giessen, *bey Ioh. Phil. Krieger, 1734-1744, 8. Voll. IV.*

Auserlesne Theologische Bibliothec, oder gründliche Nachrichten von denen neuesten und besten Theologischen Büchern und Schrifften, I-LXXXIV Theil, Leipzig, *bey Ioh. Friedr. Brauns Erben, 1724-1736, 8. Vol. VII.*

[Auctore *Ioh. Cph.* COLERO, Pastore aulico Sereniss. Principis Vinariensis.]

Nöthiges Supplement zu der auserlesnen Theologischen Bibliothec, I-XII Stück, Leipz. *bey Ioh. Friedr. Brauns Erben, 1730-1733, 8. Vol. I.*

Frid. Wilh. HVBNERS *nöthige Vorstellungen, wegen der ungegründeten und unbilligen Auflagen, womit der Hr. Verfasser der Theolog. Bibliothec in 14 Stück seiner Supplemente, ihn und seine Teutsche Vebersetzung der Schellhornischen Schrifft von den Schicksalen der Evangel. Religion in Salzburg belaestigt hat,* Leipz. *1733, 8.*

Frid. Wilh. KRAFFTS *Neue Theologische Bibliothec, darinnen von den neusten Theologischen Büchern und Scrifften Nachricht gegeben wird, I-XXX Stück,* Leipzig, *bey Bernh. Cph. Breitkopff, 1746, 1749, 8. Voll. III.*

SECTIO IV.

VITAE THEOLOGORVM.

§. I.

BIBLIOTHECAE, S. VITAE SCRIPTORVM ECCLESIASTICORVM.

Suffridi PETRI de illustribus Ecclesiasticis Scriptoribus Autores praecipui veteres. [HIERONYMVS, GENNADIVS, ISIDORVS *Hispal.* HONORIVS *Augustodun.* SIGEBERTVS *Gemblac.* et HENRICVS *Gandauensis*,] *Coloniae*, *1580*, *8*.

Aub. MIRAEI Bibliotheca Ecclesiastica, siue Nomenclatores VII veteres: *S.* HIERONYMVS, GENNADIVS *Massiliensis*, *S.* ISIDORVS *Hispalensis*, *S.* ILDEFONSVS *Toletanus*, HONORIVS *Augustodunensis*, SIGEBERTVS *Gemblacensis*, HENRICVS *Gandauensis*, Auctariis et Scholiis illustrati, *Antv. ap. Iac. Mesium*, *1639*, *fol.*

Ioh. Alb. FABRICII Bibliotheca Ecclesiastica, in qua continentur de Scriptoribus Ecclesiasticis *S.* HIERONYMVS, cum veteri Versione Graeca, quam vocant SOPHRONII, et nunc primum vulgatis editoris Notis HIERONYMVM cum EVSEBIO accurate conferentibus, adiunctis praeterea castigationibus *Suffridi* PETRI et *Ioh.* MARCIANAEI, nec non integris ERASMI, *Mariani* VICTORII, *Henr.* GRAVII, *Aub.* MIRAEI, *Wilh. Ern.* TENTZELII et *Ern. Sal.* CYPRIANI Annotationibus; Appendix de Vitis Euangelistarum et Apostolorum, Graece et Latine; Appendix altera, quae fertur iam sub titulo HIERONYMI de duodecim doctoribus, iam sub nomine BEDAE de Luminaribus Ecclesiae; GENNADIVS *Massiliensis*, annotatis lectionibus Codicis antiquiss. Corbeiensis, et subiunctis variorum Notis *Suffridi* PETRI, *Aub.* MIRAEI, *Ern. Sal.* CYPRIANI, *S.* ISIDORVS *Hispalensis*; ILDEFONSVS *Toletanus*; HONORIVS *Augustodunensis*; SIGEBERTVS *Gemblacensis*; Appendices IVLIANI ac FELICIS *Toletani*, et tertia ANONYMI ad ISIDORVM et ILDEFONSVM; HENRICVS *Gandauensis*; ANONYMVS *Mellicensis*, a *Bernardo* PEZ vulgatus; PETRVS *Casinensis* de Viris illustribus Monasterii Casinensis, cum Supplemento PLACIDI *Romani* et *Ioh. Bapt.* MARI Annotationibus; *Ioh.* TRITHEMII, Abbatis Spanhemensis, Liber de Scriptoribus Ecclesiasticis, et a tempore, quo definit TRITHEMIVS, de Scriptoribus Seculi XVI et XVII Libri duo, *Hamb. ap. Chr. Liebezeit*, *et Theodor. Chr. Felginer*, *1718*, *fol.*

S. HIERONYMI Liber de Scriptoribus Ecclesiasticis ad DEXTRVM.

v. inter *Eiusd.* Opp. quorum Editiones v. in Catalogo Patrum, et inter *Suffr.* PETRI Auctor. de Scriptor. Ecclesiast.

—— Idem Liber, cum *Aub.* MIRAEI Scholiis.

v. in *Aub.* MIRAEI Bibliotheca Ecclesiastica, *Antv. 1639*, *fol. p. 1*, *seq.*

—— Idem Liber, cum veteri versione Graeca, quam vocant SOPHRONII, Notis variorum, et duplici Appendice.

v. *Ioh. Alb.* FABRICII Bibliotheca Ecclesiastica, p. 13, seqq.

S. HIE-

S. HIERONYMI Catalogus Virorum illustrium, ad DESIDERIVM.

v. in *Eiusd.* Opp. et in AGVIRRII Conciliis Hispan. Tom. III, p. 68, seqq.

* Hunc Catalogum tamen ab HIERONYMO scriptum esse, merito dubitatur, v. ITTIGII Schediasma de Auctoribus, qui de Scriptoribus Ecclesiast. egerunt, p. 1 et 3.

GENNADII *Massiliensis* Presbyteri Liber de Scriptoribus Ecclesiasticis, cum Notis *Suffridi* PETRI.

v. inter *Suffr.* PETRI Auctores de Scriptor. Ecclesiasticis, *Colon.* 1580, 8.

—— Liber de Scriptoribus Ecclesiasticis, cum *Aub.* MIRAEI Notis.

v. in *Aub.* MIRAEI Bibliotheca Ecclesiastica, p. 41, seq.

—— Idem Liber, cum Notis Variorum.

v. in FABRICII Bibliotheca Ecclesiastica, supra laudata.

S. ISIDORI *Hispalensis* Liber de Scriptoribus Ecclesiasticis, cum Notis *Suffridi* PETRI.

v. inter *Suffr.* PETRI Auctores de Scriptor. Ecclesiasticis, *Colon.* 1580, 8.

—— Idem Liber, cum *Andr.* SCHOTTI Notis.

v. in Hispaniae illustratae Tomo II, p. 1, seqq. *Frf.* 1603, *fol.*

—— Idem Liber.

v. inter *S.* ISIDORI *Hispalensis* Opera, *Colon.* 1617, *fol.* p. 355, et *ibidem*, p. 511, capitibus XII auctior, sub Titulo *S.* ISIDORI *Hispalensis* de Viris illustribus Liber.

—— Idem Liber, cum Scholiis *Aub.* MIRAEI.

v. in *Aub.* MIRAEI Bibliotheca Ecclesiastica, p. 75, seqq.

—— Idem Liber, cum Notis *Andr.* SCHOTTI.

v. in AGVIRRII Conciliis Hispan. Tom. III, p. 71, seqq.

—— Idem Liber, cum Scholiis *Aub.* MIRAEI.

v. in FABRICII Bibliotheca Ecclesiastica.

S. ILDEFONSI *Toletani* Liber de Scriptoribus Ecclesiasticis, cum Appendicibus FELICIS, IVLIANI, *incerti Auctoris*, et Notis *Andr.* SCHOTTI.

v. in Hispaniae illustratae Tom. II, p. 7, seqq.

—— Idem Liber, cum Appendicibus.

v. in ISIDORI *Hispalensis* Opp. p. 518, seqq. *Colon.* 1617, *fol.*

—— Idem Liber, cum Appendicibus et Scholiis *Aub.* MIRAEI.

v. in *Aub.* MIRAEI Bibliotheca Ecclesiastica, p. 91, seqq.

—— Idem Liber, cum Appendicibus et Notis *Andr* SCHOTTI.

v. in AGVIRRII Conciliis Hispan. Tom. III, p. 77, et seqq.

—— Eadem, cum Scholiis *Aub.* MIRAEI.

v. in FABRICII Bibliotheca Ecclesiastica.

HONORII *Augustodunensis* de Luminaribus Ecclesiae Libri IV.

v. inter *Suffr.* PETRI Auctores de Scriptoribus Ecclesiasticis, *Colon.* 1580, 8.

—— de Luminaribus Ecclesiae, s. de Scriptoribus Ecclesiasticis Libri IV, cum Scholiis *Aub.* MIRAEI.

v. in *Aub.* MIRAEI Bibliotheca Ecclesiastica, P. I, p. 107, seq. et in FABRICII Bibliotheca Ecclesiastica, p. 73.

SIGEBERTI *Gemblacensis* de Scriptoribus Ecclesiasticis Liber.

v. inter *Suffr.* PETRI Auctor. de Scriptor. Ecclesiasticis, *Colon.* 1580, 8.

—— Idem, cum Scholiis *Aub.* MIRAEI.

v. in *Aub.* MIRAEI Bibliotheca Ecclesiastica, p. 131, et in FABRICII Bibliotheca Ecclesiastica, p. 93.

ANONYMI *Mellicensis* de Scriptoribus Ecclesiasticis Liber, nunc primum in lucem editus, et Notis chronologico-criticis illustratus, a *Bern.* PEZIO.

Adiectus est *Bern.* PEZII Bibliothecae Benedictino-Maurianae, *Aug. Vindel.* 1716, 8. p. 419, et exst. in FABRICII Bibliotheca Ecclesiastica, p. 141, seq.

HEN-

HENRICI *Gandauensis* Liber de Scriptoribus Ecclesiasticis.

v. inter *Suffr.* PETRI Auctores de Scriptor. Ecclesiasticis, *Colon.* 1580, 8.

—— Idem Liber, cum Scholiis *Aub.* MIRAEI.

v. in *Aub.* MIRAEI Bibliotheca Ecclesiastica, p. 161, seqq. et in FABRICII Biblioth. Ecclesiastica, p. 117, seq.

Ioh. TRITHEMII de Scriptoribus ecclesiasticis Collectanea, additis nonnullorum ex recentioribus vitis et nominibus, qui scriptis suis hac nostra tempestate clariores euaserunt, *Paris. expensis Bertholdi Rembolt et Ioh. Paris.* 1512, 4.

Idem Liber, cum Notis *Ioh. Alb.* FABRICII, et *Aub.* MIRAEI Auctario Librisque II de Scriptoribus Seculi XVI et XVII.

Accessit *Ioh. Alb.* FABRICII Bibliothecae Ecclesiasticae, p. 203, seqq.

Guil. EYSENGREIN Catalogus Testium veritatis locupletissimus, omnium orthodoxae matris Ecclesiae Doctorum, extantium et non extantium, publicatorum et in Bibliothecis latentium, qui adulterina Ecclesiae dogmata, impuram, impudentem et impiam haeresium vaniloquentiam, in hunc vsque diem firmissimis demonstrationum rationibus impugnarunt, variaque scriptorum monumenta reliquerunt, seriem complectens, *Dilingae, exc. Sebaldus Mayer*, 1565, 4.

Ant. POSSEVINI Apparatus sacer, *Col. Agr.* 1608, *fol.*

* Titulum integrum v. supra, huius Cap. Sect. II.

Rob. BELLARMINI de Scriptoribus Ecclesiasticis Liber vnus, cum adiunctis Indicibus vndecim et breui Chronologia ab orbe condito vsque ad annum 1612, *Romae, ex Typogr. Barth. Zanetti*, 1613, 4.

—— Idem Liber, cum Indicibus vndecim et breui Chronologia ab orbe condito vsque ad annum 1613, *Col. sumt. Ioh. Christ. Wohlfartii*, 1684, 4.

—— Idem Liber. Editio nouissima, prioribus emendatior, pluribus Scriptoribus, iuxta exemplar ab ipso Auctore quondam recognitum, auctior, *Bruxellis, typis Ioh. Leonard*, 1719, 8.

Phil. LABBEI Dissertatio de Scriptoribus Ecclesiasticis, quos attigit BELLARMINVS, Tom. I, II, *Paris. ap. Sebast. Cramoisy*, 1660, 8. *Voll. II.*

Andr. du SAVSSY Insignis Libri de Scriptoribus ecclesiasticis Cardinalis BELLARMINI Continuatio, ab Anno 1500, in quo desinit, ad Annum 1600, *Tulli Leucorum, ap. Ioh. et Ioh. Fr. les Laurents*, 1665, 4.

—— Idem Liber, *Coloniae, sumt. Ioh. Chr. Wohlfartii*, 1684, 4.

Casim. OVDINI Supplementum de Scriptoribus, vel Scriptis, ecclesiasticis, a BELLARMINO omissis, *Paris. per Ant. Dezallier*, 1686, 8.

Henr. ORAEI Nomenclator praecipuorum inde a nato CHRISTO Ecclesiae Doctorum, Scriptorum, Professorum etc. Accesserunt Series Rom. Pontificum et Imperatorum etc. et Catalogus praecipuorum Conciliorum et Synodorum, *Hanouiae, sumt. Dan. et Dav. Aubriorum*, 1619, 12.

Petri HALLOIX Illustrium Ecclesiae Orientalis Scriptorum, qui sanctitate iuxta et eruditione primo et secundo CHRISTI Seculo floruerunt, Vitae et Documenta. Adiuncta sunt e Graecorum Menaeo de iisdem Scriptoribus Elogia Graeco-Latina, ex *eiusdem* versione. Item eorundem SS. insignia quaedam fragmenta, nunc primum Graece e Bibliotheca Cardinalis RVPIFOCALDI emanantia. Postremo Notationes et quaestiones quaedam ad Vitarum confirmationem et illustrationem

nem pertinentes, *Duaci, ex offic. Petri Bogardi*, Tom. I, *1633*. Tom. II, *1636*, *fol. Vol. II.*

Aug. VARENII Rationarium Theologicum de Scriptoribus Ecclesiasticis, tum in genere, illorum scilicet auctoritate et distributione, tum in specie de singulis, quae Seculo I, II et III, et horum Auctoribus sanctioribus, supponuntur, vel sub illorum nomine circumferuntur, *Rost. typis Ioh. Richelii*, Sec. I, *1669*, Sec. II, *1673*, Sect. III, *1683*, 4.

Guil. CAVE Tabulae, quibus Doctores et Scriptores Ecclesiastici, eorumque patria, ordo, aetas, et obitus, ἐν συνόψει a tempore ἐνσαρκώσεως F. D. et Anno Epochae Christianorum primo, ad Annum 1519 exhibentur, *Hamb. typis Piperianis 1676, fol.*

* Prima Editio prodiit *Londini*, *1674*, praesens cura *Rud.* CAPELLI.

Louis Ellies du PIN *Nouvelle Bibliotheque des Auteurs Ecclesiastiques, contenant l'Histoire de leur Vie, le Catalogue, la Critique et la Chronologie de leurs Ouvrages, le Sommaire de ce qu'ils contiennent, un jugement sur leur stile et sur leur doctrine, et le denombrement des differentes Editions de leurs Oeuvres. Seconde Edition revüe et corrigée*, Tom, I, II, III, *à Paris, chez André Pralard, 1690*, Tom. IV, V, *à Mons, aux depens de Huguetan, 1691*, Tom. VI, *Ibid. 1692*, Tom. VII, *à Paris, chez Andr. Pralard, 1696*, Tom. VIII, IX, *Ibid. 1697*, Tom. X, XI, XII, *Ibid. 1700.* Tom. XIII, XIV, *à Mons, chez George Gallet, 1703.* Tom. XV, XVI, *à Amst. chez Pierre Humbert, 1710.* Tom. XVII, XVIII, *Ibidem, 1711.* Tom. XIX, *Ibidem, 1715*, 4. *Vol. VII.*

Remarques sur la Bibliotheque des Autheurs Ecclesiastiques de Mr. DV-PIN, *par* Dom * * *, *à Paris, 1691*, 8. *Vol. III. Biblioth. Bunav.*

Rich. SIMON *Critique de la Bibliotheque des Auteurs Ecclesiastiques et des Prolegomenes de la Bible, publiez par* Ellies DVPIN, *avec des eclaircissemens et des Supplemens aux endroits, où on les a jugé necessaires, Tom. I-IV*, à Paris, *chez Etienne Ganeau, 1730, 8. Vol. IV.*

Guil. CAVE Chartophylax Ecclesiasticus, quo prope M D Scriptores ecclesiastici, tam minores, quam maiores, tum catholici, tum haeretici, eorumque patria, ordo, secta, munera, aetas, interitus, editiones operum praestantiores, Opuscula, quin et ipsa fragmenta, breuiter indicantur, scriptores dubii a certis, suppositii a genuinis, non exstantes a superstitibus, distinguuntur, a CHRISTO nato vsque ad annum 1517. Accedunt Scriptores gentiles, Christianae religionis oppugnatores, et breuis cuiusuis Seculi conspectus, *Londini, 1685, 8.*

—— Idem Liber. Addita nunc sunt Paralipomena ad hunc Chartophylacem *Pauli* COLOMESII, *Lips. sumt. Mich. Güntheri, 1687, 8.*

Pauli COLOMESII Paralipomena ad *Guil.* CAVE Chartophylacem ecclesiasticum. Editio secunda aucta, *Londini, per Rich. Chiswell, 1687, 8.*

Guil. CAVE Scriptorum Ecclesiasticorum Historia Litteraria, a CHRISTO nato, vsque ad Seculum XIV, facili methodo digesta, et nunc auctior facta, qua de Vita illorum et rebus gestis, de secta, dogmatibus, elogio, stilo, de scriptis genuinis, dubiis, suppostitiis, ineditis, deperditis, fragmentis, deque variis operum Editionibus, perspicue agitur. Accedunt Scriptores gentiles, Christianae religionis oppugnatores, et cuiusuis Seculi breuiarium. Additur ad finem cuiusque Seculi Conciliorum omnium tum generalium, tum

tum particularium, historica notitia. Inseruntur suis locis Veterum aliquot Opuscula et fragmenta, tum Graeca, tum Latina, hactenus inedita. Praemissa denique Prolegomena, quibus plurima, ad antiquitatis ecclesiasticae studium spectantia, traduntur. Accedunt duae Appendices in vnam congestae, et ab ipso Auctore correctae et auctae; altera *Henr.* WHARTON de Scriptoribus ecclesiasticis ab Ao. MCCC ad An. MDXVII; altera *Rob.* GERII de Conciliis Seculorum XIV et XV. Et ad calcem operis Dissertationes tres, I) de Scriptoribus ecclesiasticis incertae aetatis, II) de Libris et officiis ecclesiasticis Graecorum, III) de EVSEBII *Caesariensis* Arianismo, aduersus *Ioh.* CLERICVM, *Geneuae, sumt. Chouet, G. de Tournes, etc. 1705, fol.*

—— Idem Liber. Editio nouissima, ab *Auctore* ipsomet ante obitum recognita, et auctior facta, *Oxonii, e Theatro Sheldoniano,* Vol. I, *1740,* Vol. II, *1743, fol.*

Ioh. Gottfr. OLEARII Bibliotheca Scriptorum ecclesiasticorum, Tomis duobus edita, cum Praefatione *Ioh. Franc.* BVDDEI, curante *Ioh. Gottl.* OLEARIO, *Ienae, ap. Ioh. Fel. Bielckium, 1711, 4.*

La Critique abregée des Ouvrages des Auteurs ecclesiastiques, par M. I. G. [Iean GRANCOLAS,] *Tom. I, II,* à Paris, *chez Laurent le Comte, 1716, 8. Voll. II.*

Casim. OVDINI Commentarius de Scriptoribus Ecclesiae antiquis, illorumque Scriptis, tam impressis, quam manuscriptis, adhuc extantibus, in celebrioribus Europae Bibliothecis, a BELLARMINO, POSSEVINO, *Phil.* LABBEO, *Guil.* CAVEO, *Ludov. Ellia* DV PIN, et *aliis,* omissis, ad annum MCCCCLX, vel ad artem typographicam inuentam, cum multis Dissertationibus, in quibus insigniorum Ecclesiae Autorum Opuscula atque alia argumenta notabiliora accurate et prolixe examinantur, Tomi III, *Lips. sumt. Maur. Geo. Weidmanni, 1722, fol. Voll. III.*

Remy CEILLIER *Histoire generale des Auteurs sacrés et ecclesiastiques, qui contient leur Vie, le Catalogue, la Critique, le Iugement, la Chronologie, l'Analyse, et le Denombrement des differentes Editions de leurs Ouvrages, ce qu'ils renferment de plus interessant sur le dogme, sur la morale, et sur la discipline de l'Eglise, l'Histoire des Conciles tant generaux que particuliers et les Actes choisis des Martyrs,* à Paris, *chez P. A. Le Mercier,* Tom. I, *1729,* II, *1730,* III, *1732,* IV, *1733.* V, *1735,* VI, *1737,* VII, *1738,* VIII, *1740,* IX, *1741,* X, *1742,* XI, XII, *1744,* XIII et XIV, *1747, 4. maj. Voll. XIV.*

Claude Pierre GOVJET *Bibliotheque des Auteurs Ecclesiastiques du XVIII Siecle, pour servir de continuation à celle de Mr.* DV PIN, *Tome I, II,* à Paris, *chez Pralard et Quillau, 1736, 8. Voll. II.*

§. II.

VITAE PATRVM.

HIERONYMI Vitae Patrum, [inscriptae: Vitas Patrum,] *Nürnb. per Ant. Coburger, 1478, fol.*

—— Eaedem, *Lugd. per Magistrum Nic. Wolff, de Lutrea, 1502, fol. min.*

Herib. ROSWEYDI Vitae Patrum. De Vita

Vita et Verbis Seniorum, siue Historiae Eremiticae Libri X, Auctoribus suis et nitori pristino restituti, ac Notationibus illustrati. Editio secunda, aucta, *Antv. ex offic. Plantiniana, 1628, fol.*

Geo. MAIORIS Vitae Patrum, cum Praefatione *Mart.* LVTHERI, *Witeb. impr. per Vitum Creutzer, 1560, 8.*

Nic. SELNECCERI Oratio de praecipuis Ecclesiae Doctoribus, habita Gandersheimii, 1571.

Accessit Paedagogii illustris Gandersheimii Inaugurationi, *Henricopoli ad Wolfferbytum, 1571, 8.*

Steph. LVSIGNANI Catalogus Virorum illustrium Veteris et Noui Testamenti, nec non omnium primitiuae Ecclesiae, cum successoribus Pontificum in Ecclesia Romana, Constantinopolitana, Antiochena, Alexandrina, et Hierosolymitana, in Ecclesia pariter Aquileiae, Ravennae, Mediolani, Parisiorum, ac in aliis antiquiorum Galliarum Ecclesiis, cum caussis dissensionis Ecclesiae Romanae et Orientalis, *Paris. ap. Guil. Nigrum, 1580, 8.*

Ioh. Iac. FRISII Bibliotheca Patrum minor, s. compendiosa Patrum enumeratio a temporibus Apostolorum, vsque ad tempora Scholasticorum Ecclesiae Doctorum, ab anno 50, vsque ad annum 1140.

Accessit *Eiusdem* Bibliothecae Philosophorum, *Tiguri, 1592, 4.*

Ioh. SCHOPFFII Academia IESV CHRISTI, h. e. breuis Descriptio CHRISTI, sanctorum Apostolorum, celebriorum Patrum, ac Doctorum Ecclesiae, vsque ad LVTHERVM inclusiue, etc. *Tubingae, 1593, 4.*

Sim. de VOYON *Catalogue des Docteurs de l'Eglise de Dieu, tant de ceux, qui ont été des le commencement du monde, contenus aux saintes ecritures, que de plusieurs qui ont puis aprés succedé par ordre jusques à notre tems*, à la Rochelle, *par les heritiers de Hierome Haultin, 1607, 8.*

Geo. GARNEFELT Elucidationes sacrae de Imaginibus antiquorum Eremitarum, in quibus vita, res gestae, et obitus eorundem describuntur et illustrantur, *Col. Agr. ap. Ant. Boetzerum, 1621, 8.*

Ioh. GERHARDI Patrologia, siue de primitiuae Ecclesiae Christianae Doctorum Vita ac Lucubrationibus Opusculum posthumum. Accesserunt de Scholasticis ac Historiae Ecclesiasticae Scriptoribus, tum aliis quoque recentioribus nonnullis, iudicia varia. Item Laudationes funebres in obitum *Auctoris*, Ienae, *typis et sumt. Geo. Sengenwaldi, 1653, 8.*

Ioh. HVLSEMANNI Patrologia, Catalogum eorum Doctorum exhibens, qui Patrum nomine vulgo appellantur.

v. cum *Eiusd.* Praelectionibus ad formulam Concordiae, *Lips. 1670, 4.*

Ioh. Cph. HAHNII Insigniora coeli Sionaei Sidera, h. e. praecipui primitiuae Ecclesiae N. T. per aliquot Secula Patres et Doctores, ex LABBEO et HVLSEMANNO plerumque excerpti, *Lips. 1668.*

Ioh. Cph. MEELFVHRERI Corona centum Patrum et Doctorum ecclesiae, ostendens eorum natales, educationem, res gestas, scripta, tam genuina, quam supposititia, naeuos et errores, *Giessae, litteris Frid. Kargeri, 1670, 4.*

Theoph. SPIZELII Vetus Academia IESV CHRISTI, in qua XXII priscae sinceraeque pietatis Professorum Icones et Elogia exhibentur, *Aug. Vind. ap. Gottl. Goebelium, 1671, 4.*

Petri LABBEI quinquaginta Virorum illustrium Elogia. Accedunt denuo in hac Editione sacra Elogia Dei et Deiparae Virginis Mariae, *Lugd. sumt. Claud. Bourgeat, 1675, 8. maj.*

*Sunt Elogia Patrum et quorundam Doctorum Scholasticorum, stilo lapidari scripta.

I. H. Αρχαιοσκοπία: *Or a View of Antiquity, presented in a short, but sufficient, Account of some of the Fathers, men famous in their generations, who lived within or near the first three hundred Years after* CHRIST, London, *print. for Tho. Parkhurst and Ionath. Robinson*, 1677, 8.

Casp. HEVNISCHII Patrologia, cum Chronologia Conciliorum sex oecumenicorum, *Lips.* 1679, 8.

William CAVE Antiquitates Apostolicae: *Or the History of the Lives, Acts and Martyrdoms of the holy Apostles of our Saviour, and the two Evangelists SS.* MARK *and* LVKE. *To which is added an Introductory Discourse concerning the three great Dispensations of the Church, Patriarchal, Mosaical and Evangelical. Being a Continuation of* Antiquitates Christianae, *or the Life and Death of the holy* IESVS. *The fifth Edition revised, with some Additions*, London, *print. by M. Flesher*, 1684, *fol. with Cutts.*

—— Apostolici: *Or the History of the Lives, Acts, Death and Martyrdoms of those who were contemporary with, or immediately succeeded the Apostles, as also the most eminent of the Primitive Fathers for the first three hundred Years. To which is added a Chronology of the three first Ages of the Church. The second Edition corrected*, London, *print. by I. R.* 1682, *fol. with Cutts.*

—— Ecclesiastici: *Or the History of the Lives, Acts, Death and Writings of the most eminent Fathers of the Church, that flourishd in the fourth Century, wherein among other things an Account is given of the Rise, Growth and Progress of Arianism, and all other Sects of that age descending from it. Together with an Introduction, containing an historical Account of the State of Paganism under the first Christian Emperours*, London, *print. by I. R.* 1683, *fol. with Cutts.*

Ioh. CLERICI *Vnpartheyische Lebens-Beschreibung einiger Kirchen-Vaeter und Ketzer*, IVSTINI *Martyris*, CLEMENTIS *Alexandrini*, ORIGENIS, CYPRIANI, PRVDENTII, GREGORII *Nazianzeni*, EVSEBII, PELAGII, et CELESTII, *aus dessen Bibliotheque Vniverselle ins Teutsche übersetzt, nebst einer Vorrede* Chr. THOMASII, *Halle im Magdeb. in der neuen Buchhandlung*, 1721, 8.

Nic. le NOVRRY Apparatus ad Bibliothecam maximam veterum Patrum et antiquorum Scriptorum ecclesiasticorum, *Lugduni* editam, in quo, quidquid ad eorum scripta et doctrinam, variosque scribendi et docendi modos, pertinet, Dissertationibus criticis examinatur, et illustratur, Tomi II, *Paris. ap. Ioh. Anisson*, 1703, *fol. Voll. II.*

Thomae ITTIGII Dissertatio de Patribus Apostolicis, qui Apostolorum comites et discipuli fuisse perhibentur.

Praemissa est *Eiusdem* Bibliothecae Patrum Apostolicorum, *Lips.* 1699, 8.

Gottfr. ARNOLDI *Leben der Alt-Vaeter und anderer gottseligen Personen, aufs neue erlaeutert und vermehret*, Halle, *in Verlegung des Waysenhauses*, 1700, 4.

Chr. Henr. BROEMELII Obseruationes de Theologis ex Iureconsultis in Ecclesia Apostolica et primitiua.

v. in Miscellan. Lipsiens. Tom. IX, p. 132, et Tom. X, p. 59.

Ioh. Casp. LOESCHERI de Patribus Africanis Libri II, *Rochlitii, formis Langianis*, Lib. I, 1722, Lib. II, 1724, 8.

Laur.

Laur. Otton. LASII *Kirchen- und Kirchen-Scribenten-Historie Neuen Testaments*, Lübben, *durch I. I. Boellmann, 1728*, 4.

Gottl. STOLLENS *Aufrichtige Nachricht von den Leben, Schrifften und Lehren der Kirchen-Vaeter der ersten vierhundert Jahre, nach der Geburth unsers Heylandes*, Iena, *bey Meyers Wittib, 1733*, 4.

§. III.

VITAE THEOLOGORVM RECENTIORVM.

Iac. VERHEIDENII Imagines et Elogia praestantium aliquot Theologorum, cum Catalogis librorum, ab iisdem editorum. Opera *Frid.* ROTH-SCHOLTZII. Secunda Editio, *Hagae Com. 1725, fol.*

Prima Editio prodiit *Hagae Com. 1602, fol.*

Melch. ADAMI Decades duae, continentes Vitas Theologorum exterorum principum, *Frf. typis Nic. Hoffmanni, 1618, 8.*

Et exst. in *Eiusd.* Vitis Eruditor. iunctim, *Frf. 1706, fol.*

Breuis Notitia praecipuorum Theologorum, qui Seculo XIV Eruditione et Scriptis inclaruerunt.

S. *in Vnschuldigen Nachrichten von alten und neuen Theologischen Sachen, An. 1703, pag. 314-328.*

Ioh. Geo. IOCHII Vitae Theologorum eruditione et scriptis insignium, [a *diuersis Auctoribus* scriptae,] *Frf. sumt. Ern. Claud. Bailliar, 1707, 8.*

Joh. Iac. MOSERS *Beytrag zu einem Lexico der ietztlebenden Lutherisch- und Reformirten Theologen in und um Teutschland, welche entweder die Theologie oeffentlich lehren, oder sich durch Theologische Schrifften bekannt gemacht haben. Mit einer Vorrede von demjenigen, was bey einer nützlichen Lebens-Beschreibung, besonders eines Theologen, zu beobachten noethig ist*, Züllichau, *bey Benj. Gottl. Frommann, 1740*, 4.

Ern. Frid. NEVBAVERS *Nachricht von den ietztlebenden Evangelisch-Lutherischen und Reformirten Theologen, in und um Teutschland*, etc. *als eine Fortsetzung, Verbesserung, und Ergaentzung des* Moserischen *Lexici*, Züllichau, *im Verlag des Waisenhauses*, I Theil, *1743*, II Theil, *1746*, 4. *Voll. II.*

* Scriptores, qui solummodo de Theologis Germanis, eorundemque Vitis ac Scriptis, egerunt, vide supra, Lib. II, Cap. III, Sect. V, conf. et Sect. IV, ibidem.

§. IV.

VARIA SINGVLARIA DE THEOLOGIS.

Ioh. Balth. NIEHENCK Fama et Vita nobilis Theologus Lutheranus, *Rost. sine anno*, 4.

* Recensentur in hoc tractatu breuiter Vitae nonnullorum Theologorum, nobili prosapia oriundorum.

Reinh. Henr. ROLLII Bibliotheca Nobilium Theologorum historico-theologico-selecta, siue recensus Nobilium, vel gradum quendam theologicum, vel munus quodcunque sacrum, consecutorum. Cum Praefatione D. *Ioh.* FECHTII, *Rost. et Lips. ap. Chr. Gotth. Garmann, 1709, 8.*

Matth. HANSI Schediasma de Theologis generosis Evangelico-Lutheranis, h. e ex illu-

illustribus, equestribus, atque nobilibus familiis prognatis, *Schlichtingkouii, typis Ioh. Cph. Wildii*, 1705, 4.

Ioh. Rud. WIGAND de nobilibus Theologis, *Frf.* 1714, 8.

Ioh. Casp. LOESCHERS *Verzeichniß Durchlauchtiger Personen, welche sich in Theologischen Wissenschafften mit Schrifften hervorgethan, oder sonst geübet. Nebst einem Discours über die Frage: Was von solcher Personen Studiis Theologicis zu halten sey? Andere Auflage, mit einer Nachlese vermehret*, Rochlitz, *bey Ioh. Peter Langen*, 1719, 8.

Sam. Theod. SCHMIDII Dissertatio de Theologis in utero Deo consecratis, *Lips.* 1707, 4.

Ern. Frid. SCHLEGELII Schediasma de singulari Prouidentia diuina in quibusdam vocandis Ecclesiae Ministris conspicua, *Dresdae*, 1725, 4.

Chr. Henr. ZEIBICH Schediasma de Theologis ad tempus commodatis, *Lips.* 1709, 4.

Theoph. GRABENERI Commentatio de iis Lutherani coetus Doctoribus, qui inde a restauratae coelestis doctrinae temporibus e Scholarum Rectoribus Antistites Sacrorum extiterunt, *Misenae*, 1725, 4.

Ioh. Henr. FEVSTKINGII Palinodia sacra, s. de Retractationibus Theologorum in rebus fidei Schediasma, *Wittenb.* 1711, 4.

Petri Andr. HOECKII Dissertatio historica de Confessoribus veritatis in Papatu, *Wittenb.* 1721, 4.

Geo. Henr. GOETZII Dissertatio de Euangelii Ministris, a D. *Mart.* LVTHERO ordinatis, *Lubecae*, 1718, 4.

—— Ecloga de Concionibus Sacerdotum calamo exceptis, *Lubecae*, 1716, 4.

Ioh. Wilh. SPECKNERS *Historische Nachricht von denckwürdigen Anzugs-Predigten*, Herrnstadt, *bey Sam. Rothscholtzen*, 1730, 8.

Ioh. Pauli HEBENSTREIT de Theologis summis multiplici calumnia appetitis Programma, *Ienae*, 1700, 4.

Ioh. Tob. GLEICHII de singularibus quorundam Theologorum fatis Dissertatio historica, *Lips.* 1714, 4.

Chr. Frid. SCHINDLERI de Theologis eruditis per ignem Dissertatio, *Schneeb.* 1727, 4.

Ioh. Geo. MEINTEL Theologus Philiater, siue Medicinae amans, primum rationibus idoneis defensus, tum vero ex Historia litteraria antiquiori pariter ac recentiori illustratus, *Norimb. ap. hered. Dan. Tauberi*, 1717, 8.

Geo. Frid. NEVMANNI Epistola de Theologis, qui patriam suam nonnunquam obscuram nobilitarunt, *Lips.* 1708, 4.

Ioh. Casp. LOESCHERI Merita Theologorum in rem litterariam, Pars I, *Rochlitii, ap. Ioh. Pet. Lang*, 1720, 8.

Frid. Chr. BAVMEISTERI de Theologis nonnullis purioris latinitatis vindicibus Programma.

v. in *Eiusd.* Exercitation. Academ. et Scholast. *Lips.* 1741, 4. pag. 116.

Ioh. Gottl. STOER de Theologorum in Metallurgiam meritis Commentatio, *Lips.* 1744, 4.

Geo. Henr. GOETZII Theologus semisecularis, *Lubecae*, 1709, 4.

Ioh. Chr. BLVMII Iubilaeum Theologorum emeritorum, siue de Theologis per X lustra publico officio functis Commentatio, *Lips. ap. haered. Lankisianos*, 1710, 8.

Chr. Sigism. BECKERI Epistola ad *Nic.* LIEBEN, de Theologis quibusdam longaeuis, ante et post Iubilaeum Ecclesiae Euangelicae alterum defunctis, *Dresdae*, 1719, 4.

Ioh. Geo. LEVCKFELD *Historische Nachricht*

richt von 79 gelehrten Maennern und berühmten Theologen, welche das 80 bis 90 Iahr ihres Alters erlebet haben, Groeningen, 1723, 4.

Ioh. Matthiae GROSSENS *Historisches Lexicon Evangelischer Jubel-Priester*, Nürnb. *bey denen Endterischen Erben*, 1727, 4.

Geo. Frid. HAMMER *Nachricht von zehn Priester-Vaetern, welche ihre Soehne noch bey ihrem Leben in priesterlichen Schmuck gekleidet gesehen*, Dresden, 1724, 4.

Nachricht von einem 50 jaehrigen Prediger, Caspar FRANCKEN, *und andern, die ein Iubilaeum ministeriale halten koennen.*,

S. *im neubestellten Agenten, III Function, IX Depeche, pag.* 774-780, 957-973.

Geo. Henr. GOETZII Dissertationes II de Theologis sub auspiciis nouorum officiorum demortuis, *Lubecae*, 1708, 4.

Traug. Imman. IERICHOVII de Theologis in actu sacro et statione sua mortuis, *Gorlicii*, 1724, 4.

Ioh. Frid. HEKELII Dissertatio de vltimis quorundam Theologorum orthodoxorum agonizantium verbis, *Cygneae*, 1682, 4.

SECTIO V.

HISTORIA THEOLOGIAE NATVRALIS.

Ioh. Gottlob CARPZOVII de veterum Philosophorum circa Naturam Dei sententiis Disputatio, *Lips.* 1699, 4.

Conrad. Iulii FRIDERICI Dissertatio de Theologia naturali, eiusque existentia, *Lips.* 1708, 4.

Ioh. Alph. TVRRETINI Dissertatio de Theologia naturali in genere.

v. inter TVRRETINI Cogitationes et Dissertationes Theologicas, *Geneuae*, 1737, 4. Vol. I, p. 63-79.

Ioh. Achatii Fel. BIELCKE *Historie der natürlichen Gottes-Gelahrheit, vom Anfange der Welt bis auf gegenwaertige Zeiten abgefasset*, Leipzig und Zelle, *bey Geo. Conr. Gsellius*, 1742, 4.

Abr. IAESCHKE Dissertatio de Theologia naturali gentilium secum pugnante, *Lips.* 1700, 4.

Corn. Dietr. KOCHII Programma de Theologia naturali barbarica, *Helmst.* 1709, 4.

Histoire de la Philosophie Payenne, ou Sentimens des Philosophes et des peuples payens les plus celebres sur Dieu, sur l'ame et sur les devoirs de l'homme, II Tomes, à la Haye, *chez P. Gosse et P. Hondt*, 1724, 12. *Voll. II.*

SECTIO VI.

HISTORIA THEOLOGIAE EXEGETICAE.

§. I.

DE FATIS STVDII EXEGETICI.

Laur. REINHARDI Dissertatio de fatis studii Hebraeo-Biblici inter Christianos, *Viteb.* 1721, 4.

Chr. MVNDENII Prolusio de Incrementis studii exegetici adhuc sperandis, *Helmst.* 1727, 4.

Dav. MILII Oratio de fatis Theologiae exegeticae, *Traj. ad Rhen. ap. Alexand. van Megen*, 1729, 4.

§. II.

§. II.

BIBLIOTHECAE EXEGETICO - BIBLICAE.

SIXTI *Senensis* Bibliotheca Sancta, Secunda Editio, nouis ex postrema Veneta Editione accessionibus illustrata, et noua chronographica tabula secundum temporum collationem locupletata, *Coloniae, ap. Maternum Cholinum, 1576, fol.*

—— Eadem a *Ioh.* HAYE reuisa, Scholiisque illustrata, vltima demum hac Editione Auctorum recentiorum accessione locupletata, plurimisque in locis, tam Hebraicis, quam Graecis, a mendis expurgata, *Col. Agr. ex offic. Choliniana, 1626, 4. maj.*

Catalogus Auctorum, qui in sacros Biblicos libros Veteris et Noui Testamenti scripserunt, iam iterum post *G.* THEOPHILI *Itali* editionem, ex variis Bibliothecis collectus, et plus trecentis Auctoribus, recentioribus maxime, auctus, *Witteb. exc. Ioh. Schwertel, 1575, 8.*

—— Idem Catalogus, plus quadringentis Auctoribus auctus, *Witeb. exc. Clemens, Schleich et Anton. Schoene, 1578, 8.*

Iac. ZANNACHII Bibliotheca Theologica, s. Catalogus tam Auctorum, qui in sacros Biblicos libros Veteris et Noui Testamenti scripserunt, quam materiarum, quarum Auctores non extant, etc. *Mulhusii, ap. Andr. Hantzsch, 1591, 4.*

Ang. ROCCHA Bibliothecae Theologicae et Scripturalis Epitome, siue Index ordine alphabetico digestus ad promtius inuenienda et facilius intelligenda, quae in Scripturam sacram a Doctoribus Sanctis et a praecipuis aliquot Theologis elucubrata sunt, *Romae, ex typogr. Dominici Bassae, 1594, 8.*

Petr. BESODNERI Bibliotheca Theologica, s. Index Bibliorum praecipuorum, eorundemque Interpretum Hebraeorum, Graecorum et Latinorum, tam veterum, quam recentiorum, etc. consilio et ductu *Cph.* PELARGI concinnata, *Frf. exc. Ioh. Eichorn, 1608, 4.*

Fabiani IVSTINIANI Elenchus Auctorum, qui in sacra Biblia, vel vniuerse, vel singulatim, etiam in versiculos, data opera scripserunt, iuxta Bibliorum ordinem dispositus.

Accessit *Eiusdem* Indici vniuersali Materiarum et Scriptorum, *Romae, 1612, fol.* et *Eiusdem* Commentario de sacra Scriptura, eiusque Interpretibus, *Romae, 1614, 8.*

An exact Collection, or Catalogue of English Writers on the Old and New Testament, either in whole, or in part etc. London, *print. by R. Davenport, 1663, 8.*

The Catalogue of English Writers on the Old and New Testament, corrected and enlarged with three or four thousand Additionals. The Second Impression, London, *print. by E. Cotes, 1668, 8.*

Guil. CROWAEI Elenchus Scriptorum in sacram Scripturam, tam Graecorum, quam Latinorum, etc. in quo exhibentur eorum gens, patria, professio, religio, librorum tituli, volumina, editiones variae. Quo tempore claruerint, vel obierint. Elogia item aliquot virorum clarissimorum. Quibus omnibus praemissa sunt S. Biblia partesque Bibliorum, variis linguis, variis vicibus edita, *Londini, typis T. R. 1672, 8*

Henn. WITTEN Repertorium Biblicum, in quo ex variis tam orthodoxorum, quam aliarum religionum ac nationum, Scriptis, vernacula praeprimis nostra extantibus, materiae quaecunque Theologicae, maxime morales et practicae, iuxta capita

capita et versus Biblicos, indicantur et recensentur, *Frf. impens. Geo. Matth. Noelleri, 1682*, 4.

Ioh. Frid. MAYERI Bibliotheca Biblica, siue Dissertationum de notitia Auctorum Pontificiorum, Reformatorum et Lutheranorum, immo et Iudaeorum, qui in sacram Scripturam Commentarios scripserunt, in Academia Gryphiswaldensi in lucem emissarum, Decas. Editio altera, *Frf. et Lips. 1709*, 4.

Car. ARNDII Bibliotheca *Ioh. Frid.* MAYERI Biblica, eaque continuata, etc. *Rost. et Lips. sumt. Chr. Gotthold Garmann, 1713*, 4.

Ioh. Car. POETII Bibliotheca portatilis Exegetico-Biblica, h. e. Commentariorum omnium, tam generalium, quam specialium, in vniuersa Biblia Sylloge etc. *Typis Ioh. Cph. Brandenburgeri, 1703*, 8.

Iac. Frid. WILDESHAVSEN Bibliotheca Disputationum Theologico - Philologicarum in Vetus et Nov. Testamentum, *Hamb. sumt. Gothofr. Liebezeit, 1702*, 4.

—— Eadem, Editio priori rectior, et auctior, *Lips. et Hamb. sumt. Reimmannianis, 1710*, 4.

Geo. Iac. SCHWINDELII *Vollstaendige und reelle Priester-Bibliothec, in welcher nicht nur eine Bibliotheca Exegetico-Biblica, Catechetica, Thetico-Polemica, Moralis, Casualis, Ascetico-Mystica und Homiletico-Postillatorio-Passionalis enthalten ist, sondern auch dieienigen Auctores, welche von verschiednen Theologischen Materien etwas ediret haben, ordine alphabetico recensiret werden*, Nürnb. *bey Ioh. Ernst Adelbulner, 1721*, 4.

* Hic tantum exhibetur Bibliotheca exegetico-Biblica.

Iac. le LONG Bibliotheca sacra, in binos Syllabos distincta, quorum prior, qui iam tertio auctior prodit, omnes, siue textus sacri, siue versionum eiusdem, quauis lingua expressarum, Editiones, nec non praestantiores MSS. Codices, cum Notis historicis et criticis, exhibet; posterior vero continet omnia eorum opera, quouis idiomate conscripta, qui huc vsque in sacram Scripturam quidpiam ediderunt, simul collecta, tum ordine Auctorum alphabetico disposita, tum serie sacrorum librorum; huic coronidis loco subiiciuntur Grammaticae et Lexica Linguarum, praesertim orientalium, quae ad illustrandas sacras paginas aliquid adiumenti conferre possunt, Tomi II, *Paris. ap. F. Montalant, 1723, fol.*

Augustini CALMET Bibliotheca sacra, siue Catalogus optimorum librorum, studio sacrae Scripturae seruientium.

Praemissa est *Eiusdem* Dictionario Historico-Critico sacrae Scripturae, *Venet. 1726, fol.*

Mich. LILIENTHAL *Biblisch-Exegetische Bibliothec, oder richtiges Verzeichniß, zulaengliche Beschreibung, und bescheidne Beurtheilung, derer dahin gehoerigen vornehmsten Schrifften, welche in seinem Bücher-Vorrath befindlich sind. I-X. Stück*, Koenisgb. in Preussen, *bey Ioh. Heinr. Hartung, 1740*, 8.

Cph. Henr. SCHETELIGII Bibliotheca Disputationum Theologico-Philologico-Exegeticarum in Vetus et Nouum Testamentum, ab excellentissimis Theologis, tam priscae, quam nostrae, aetatis, conscriptarum, Pars I, in Vetus Testamentum, *Hamb. litteris Saalicathianis, 1736*, 4.

SYLLABVS Autorum, qui Oraculum Genes. XLIX, 10, data opera explanarunt.

v. in *Cph. Matth.* PFAFFII Introduct. in Historiam Theologiae Litterariam, Part. III, pag. 530, *Tubing.* 1726, 4.

Ioh. Adolphi HOFFMANNI Catalogus Scriptorum, qui ad IOBUM illustrandum aliquid contulerunt.

v. in *Ioh. Adolphi* HOFFMANNI Explicatione in librum IOBI, Germanice edita, *Hamb.* 1734, 4. Prolegomenor. Cap. IX.

Mich. LILIENTHALS *Biblischer Archivarius der heiligen Schrifft Neues Testaments, welcher nach vorhergegangener guter Wahl und sorgfaeltiger Prüfung, vermittelst eines Nahmens-Registers die besten Auctores, sowohl von alten, als fürnehmlich von neuern, Scribenten anzeiget, die über ein iedes Buch, Capitel und Vers des Neuen Testaments geschrieben, und dessen Stellen entweder auf exegetisch-philologische- oder homiletisch-practische, Art abgehandelt und erlaeutert haben*, Koenigsb. und Leipzig, *verlegts Cph. Gottfr. Eckhardt*, 1745, 4.

Sam. LANGE Programma de Commentatoribus in *D.* PAULI Epistolas, *Lips.* 1662, 4.

Ioh. Cph. WENDLERI Prodromus Bibliothecae Biblicae perfectioris, exhibens Historiam criticam Commentatorum in Epistolas Paulinas. Accedit Supplementorum ad DORSCHAEI Biblia numerata Specimen etc. *Ienae, ap. viduam Mayeri*, 1721, 8.

ANONYMI Bibliotheca Paulina, *oder Verzeichniß der Schrifftsteller, welche das Leben des Apostels* PAULI *beschrieben, und erlaeutert haben.*

v. *im Ober-Lausitzischen Beytrag zur Gelahrheit*, *Vol. II, Part. XIX, XX.*

Ferd. STOSCHI Catalogus rariorum in Apoclaypsin IOHANNIS Commentariorum.

v. in *Conr.* IKENII Symbolis Litterariis, *Bremae*, 1744, 8. Tom. I, Part. IV, pag. 560-571. *et Tom. II, Part. III, pag.* 561-569.

Conr. IKENII Schediasma ad eiusdem argumenti continuationem.

v. ibid. Tom. I, pag. 572-588.

* * *

Abr. CALOVII Prolegomena de Scriptoribus Harmonicis, et quibusdam in Harmonia obseruandis.

Praemissa sunt *Eiusd.* Bibliis illustratis Noui Testamenti, *Drd. et Lips.* 1719, *fol.* pag. 10, seqq.

Geo. SERPILII *Kurtze Nachricht von denenienigen Scribenten, welche Harmonias Evangelistarum geschrieben haben, nach Alphabetischer Ordnung.*

S. in Praefatione *Eiusd.* Harmoniae Euangelicae praemissa, *Regensp.* 1711, 4.

Iac. STAALKOPFFII Tentamen Introductionis in Historiam Conciliatorum Biblicorum.

Accessit *Eiusd.* Abimaduersionibus in Definit. II. Part. I. Ethices *Bened. de* SPINOZA, *Lips. et Wism.* 1724, 4. *p.* 39-78.

Nic. ALARDI Bibliotheca Harmonico-Biblica, quae, praeter Historiam Harmonicam, tradit notitiam Scriptorum harmonicorum, *Hamb. ap. Ioh. Christ. Kisnerum*, 1725, 8.

SECTIO

SECTIO VII.

HISTORIA THEOLOGIAE DOGMATICAE, POLEMICAE, MORALIS, HOMILETICAE.

§. I.

THEOLOGIAE THETICAE.

Geo. Frid. STIEBERI Hiſtoria Theologiae dogmaticae, LVTHERI et MELANCHTHONIS opera reſtauratae, qua et integra exhibetur de *huius* locis theologicis Commentatio, cum Praefatione *Ioh.* FECHTII, *Guſtrouiae, typis Ioh. Lembkii 1712, 8.*

Magni Theologi Salani Hiſtoria critica Theologiae dogmaticae et moralis de origine et progreſſu, fatis, vſu et abuſu vtriusque Theologiae, Syſtematice tractatae, ex manuſcripto eruta, Notisque criticis illuſtrata, *Frf. ad Moen. 1724, 4.*

* BVDDEVS, *à qui l' on attribue cet ouvrage, l' a deſavoué, publiquement, qu' il n'eſt qu' une copie fautive et tres imparfaite de quelques lecons, qu' il avoit faites ſur ce ſujet. v. Memoir. de* NICERON, *Tom. XXI, p. 51.*

Greg. LANGEMACK Hiſtoriae Catecheticae, *oder geſammlete Nachrichten zu einer Catechetiſchen Hiſtorie, in III Theilen,* Stralſund, *1729, ſeqq. 8. Voll. III.*

Dan. PEVCERI de Regulis Theologorum Commentationes III, *Numb. 1735, 1736, 4.*

§. II.

THEOLOGIAE POLEMICAE.

Ioh. Henr. POPPII Hiſtoria Theologiae polemicae CHRISTI et Apoſtolorum critica, *Bremae, 1714, 4.*

Sigism. Iac. BAVMGARTEN Diſſertatio hiſtorico-theologica de Patrum primitiuae Eccleſiae feliciori ſucceſſu in profliganda gentium ſuperſtitione, quam in confirmanda doctrina Chriſtiana, Auctore et Reſp. *Ioh. Melch.* GOETZIO, Halae, *1738, 4.*

* Agit de Scriptis Patrum polemicis.

Ioh. SIANDA Bibliotheca Polemica, ex ſelectioribus, tam antiquis, quam modernis, Scriptoribus inſtructa.

Adiecta eſt *Eiusdem* Lexico Polemico, *Romae, 1733, fol. Tom. II, pag. 267-370.*

Verzeichniß und Beurtheilung derer vornehmſten Scribenten von der Wahrheit der Chriſtlichen Religion.

S. *in der Vorrede zu* Iac. ABBADIE *teutſch-überſetzten Tractat von der Wahrheit und Gewiſsheit der Chriſtl. Religion,* Zelle und Leipzig, *1721, 4.*

Ioh. Alb. FABRICII Delectus Argumentorum et Syllabus Scriptorum, qui veritatem Religionis Chriſtianae aduerſus Atheos, Epicuraeos, Deiſtas, ſ. Naturaliſtas, Idololatras, Iudaeos et Muhammedanos, lucubrationibus ſuis aſſeruerunt. Praemiſſa ſunt EVSEBII *Caeſarienſis* Prooemium et capita priora Demonſtrationis Euangelicae, quae in Editionibus hactenus deſiderantur, deprompta ex Bibliotheca Celſiſſ. et Sapientiſſ. Walachiae Principis *Ioh. Nic. Alexandri F.* MAVROCORDATI, et Latine reddita, *Hamb. ap. Theod. Chriſt. Felginer, 1725, 4.*

Lettre sur quelques Auteurs, qui ont travaillé à prouver la verité de la Religion Chretienne.

v. *dans les Dissertations melées sur divers sujets importans et curieux, Tom. I, pag. 150-169* a Amst. 1740, 8.

Ioh. Nic. FROBESII breuis ac dilucida Scriptorum atque argumentorum, quibus Numinis diuini existentia comprobatur, recensio, variis obseruationibus illustrata, *Helmst. typis Pauli Dietr. Schnorrii*, 4.

Catalogus Scriptorum polemicorum de controuersiis theologicis in Gallia, inter Doctores Romano-Catholicae et Reformatae Ecclesiae agitatis, *sine temporis indicio*, 8.

Geo. Henr. GOETZII Bibliotheca Anti-Pontificia, Anti-Caluiniana, Anti-Fanatica Lubecensis.

* vide supra, Lib. II, Cap. III, Sect. IV, sub Artic. LVBECA.

—— Dissertationes II de Scriptoribus haereseologicis, *Witteb.* 1687, 4.

Casp. a LILIEN Oratio de Syncretismo, locum non habente in Ecclesiis superioris Burggrauiatus Norici, (vbi Scriptores, huc pertinentes, recensentur,) *Baruthi*, 1672, 4.

Kurtzer Bericht von der Controvers de termino Salutis humanae peremtoriae, samt einem Catalogo der Schrifften, welche vom Anfange dieser Controvers sind ediret worden, 1701, 4.

Historische Nachricht von der neuen Wertheimischen Bibel-Uebersetzung, und denen deswegen herausgekommenen Schrifften.

S. *im Anhange zu dem Ersten Bande der Actorum Historico-Ecclesiasticorum*, Weimar, 1736, 8.

Ioh. Nic. SINNHOLD *Ausführliche Historie der verruffnen sogenannten Wertheimischen Bibel. [Nebst einem Verzeichniß und Beurtheilung derer dawider herausgegebnen Schrifften.]* Erfurt, *bey Ioh. Heinr. Nonne*, 1739, 4.

Ern. Frid. NEVBAVERS *Nachricht von einigen kleinen wieder die Wertheimische Bibel herausgekommenen und nicht sehr bekanndten Schrifften.*

S. *im Hessischen Heb-Opffer, XVIII Stück, pag.* 491-799.

§. III.

THEOLOGIAE MORALIS.

Ioh. Frid. MAYERI Bibliotheca Scriptorum Theologiae Moralis et Conscientiariae.

Adiecta est Aeg. STRAVCHII Theologiae Morali, a *Ioh. Frid.* MAYERO editae, *Gryphisw. et Lips.* 1705, 4.

A new Catalogue of Books and small Tracts, against Vices and Immorality, and for Promoting the Knowledge and Practice of the Christian Religion, with the prices, London, *print. by Ioseph Downing*, 1707, 8.

Neueroeffnete Moralisten - Bibliothec, oder die durch Englaendische, Franzoesische, Hollaendische, Deutsche, Italiaenische, Griechische und Lateinische Schrifften erlaeuterte geistliche Moral, oder Sittenlehre etc. X Stück, Leipzig, *bey Friedr. Groschupff*, 1715-1718, 8.

Ioh. Franc. BVDDEI de Natura, indole et adminiculis Studii Theologiae moralis Prolegomena.

Praemissa sunt *Eiusd.* Institutionibus Theologiae moralis, *Lips.* 1727, 4.

§. IV.
THEOLOGIAE HOMILETICAE.

Henn. WITTEN Repertorium Homileticum, in quo ex variis, tam nostratium, quam aliarum Religionum ac Nationum, Scriptis, vernacula nostra extantibus, materiae quaecunque Theologicae, maxime morales et practicae, sub certis titulis allegatae, inque alphabeti seriem, Lexici instar, digestae, producuntur. *Dantisci, impens. Mart. Hallervordii, 1682, 4.*

Ioh. Ern. HAVSMANNI Introductio ad Notitiam Scriptorum homileticorum, *Lips. sumt. Theoph. Georgii, 1714, 8.*

Catalogus Scholasticorum Theologicorum, seu Interpretum Summae D. THOMAE *Aquinatis*, ex Libro VI Introductionis ad sacram Theologiam *Ludov.* CARBONIS, *Col. Agr. ap. Ioh. Kinchium, 1618, 4.*

Hippol. MARRACCII Bibliotheca Mariana, alphabetico ordine digesta, qua Auctores, qui de Maria Dei parente Virgine scripsere, cum recensione operum, continentur, Pars I, II, *Romae, typis Franc. Caballi, 1648, 8. Voll. II.*

Catalogue des Livres imprimez depuis quelques années, touchant la Grace, la penitence etc. à Paris, *1651, 12.*

Catalogus einiger gesammleter Leichen-Predigten in Folio et Quarto, *1716, fol.*

Gust. Geo. ZELTNERI Dissertatio historico-theologica de more et iure inter concionandum Biblia sacra euoluendi, *Altd. 1728, 4.*

§. V.
THEOLOGIAE MYSTICAE.

Adami RECHENBERG Dissertatio de Origine Theologiae mysticae, *Lips. 1690, 4.*

Gottfr. ARNOLDI Historia et Descriptio Theologiae Mysticae, itemque veterum et nouorum Mysticorum, *Frf. ap. Thom. Fritsch, 1702, 8.*

Petri POIRET Epistola de praecipuis Auctoribus Mysticis.

v. cum *Eiusd.* Tractatu de Erudit. solida, *Amst. 1707, 4. p. 491-584.*

— Catalogus plurimorum Auctorum, qui de rebus mysticis, aut spiritualibus, scripserunt,

v. in *Eiusdem* Bibliotheca Mysticorum selecta, *Amst. 1708, 8. p. 321-351,* et cum *Eiusd.* Tractatu de Erudit. solida, *Amst. 1707, 4. p. 585.*

SECTIO VIII.
DE SCRIPTORIBVS ET SCRIPTIS IANSENISTICIS, QVIETISTICIS, SOCINIANIS, ALIISQVE PARADOXIS, ITEM HISTORIA LITTERARIA ALCORANI.

Bibliotheque Iansenienne et Anti-Iansenienne, 4.

(*) *C'est un Manuscrit de 146 pages, contenant un Catalogue Alphabetique d'Auteurs, et de Livres pour et contre le Iansenisme.*

Avis importans à Mr. ARNAVD, *sur le project d'une nouvelle Bibliotheque d'Auteurs Iansenistes, par* de SAINTE-FOY, *à Paris, 1691, 12.*

Bibliotheque Iansenifte, ou Catalogue alphabetique des principaux livres Iansenistes, ou suspects de Iansenisme, qui ont paru depuis la naissance de cette Hérésie, avec des Notes critiques sur les veritables Auteurs de ces Livres, sur les erreurs, qui y sont contenuës, et sur les condemnations, qui en ont eté faites par le Saint Siege, ou par l'Eglise Gallicane, ou par les Eveques Diocesains, 1735, 8.

(*) *On trouve à la fin de ce Livre un Catalogue alphabetique des livres propres à precautionner les fidéles contre les erreurs du tems ou une Bibliotheque Anti-Ianseniste.*

Bibliotheca Anti-Ianseniana, siue Catalogus piorum eruditorumque scriptorum, qui *Corn.* IANSENII, *Episcopi Iprens.* et Iansenianorum haereses, errores, ineptiasque, oppugnarunt. Cum praeludiis Historiae et cribratione Farraginis Iansenisticae, *Paris. ex offic. Cramosiana*, 1654, 4.

(*) Auctor est *Phil.* LABBEVS, v. PLACCII Theatr. Anonymor. et Pseudon. p. 263.

Bibliotheque des Auteurs Quietistes.

v. *à la fin de la Bibliotheque Ianseniste*, 1735, 8. p. 455-488.

Adr. a CATTENBVRGH Bibliotheca Scriptorum Remonstrantium, cui subiunctum est Specimen controuersiarum inter Remonstrantes et SOCINVM, eiusque asseclas, exhibitum ipsissimis Scriptorum verbis, *Amst. ap. Balth. Lakemann*, 1728, 8.

Cph. Chr. SANDII Bibliotheca Anti-Trinitariorum, siue Catalogus Scriptorum, et succincta narratio de vita eorum Auctorum, qui praeterito et hoc Seculo, vulgo receptum dogma de tribus in vnico Deo per omnia aequalibus personis, vel impugnarunt, vel docuerunt, solum Patrem *D. N. I.* CHRISTI esse illum verum, seu altissimum, Deum. Opus posthumum. Accedunt alia quaedam scripta, quae omnia simul iuncta compendium Historiae Ecclesiasticae Vnitariorum, qui Sociniani vulgo audiunt, exhibent, *Freistadii, ap. Ioh. Aconium*, 1684, 8.

Ioh. Andr. SCHMIDII Programma de Catechesi Racouiensi, *Helmest.* 1707, 4.

Iohn WHITING'S *Catalogue of* FRIENDS *Books, written by many of the people, called Quakers, from the Beginning, or first Appearance, of the said people*, London, *by I. Sowle*, 1708, 8.

Ioh. Chr. BVRGMANNI Dissertatio historico-ecclesiastica de Historiae Mennoniticae fontibus et subsidiis, *Rost.* 1732, 4.

Henr. Chr. LEMKER *Nachricht von denen neuesten paradoxen Schrifften der Engellaender. Ist desselben Historischen Nachricht von* Thomas WOOLSTONS *Leben vorgesetzt*, Leipzig, 1740, 8.

* * *

Aug. PFEIFFERI Dissertatio de Muhammedis Alkurano, *Witteb.* 1661, 4.

Zach. GRAPII Historia litteraria Alcorani, *Rost.* 1701, 4.

Ioh. Mich. LANGII Dissertatio de Alcorani prima inter Europaeos Editione Arabica, in Italia per PAGANINVM *Brixiensem* facta, sed iussu Pontificis Romani penitus abolita, *Altd.* 1703, 4.

—— Dissertatio de Speciminibus, conatibus variis, atque nouissimis successibus, doctorum quorundam virorum in edendo Alcorano Arabico, *Ibidem*, 1704, 4.

—— Dissertatio de Alcorani versionibus variis, tam Orientalibus, quam Occidentalibus, impressis et hactenus anecdotis, *Ibidem*, 1704, 4.

Ioh. Cph. WICHMANSHAVSEN Positiones philologicae de Alcorano, *Vitemb.* 1708, 4.

Ioh. Andr. Mich. NAGEL Dissertatio de prima Alcorani Sura, *Altd.* 1743, 4.




PAR-

PARTIS II.

LIBER IV.

HISTORIA

BIBLIOTHECARVM.



LIBER IV.

HISTORIA BIBLIOTHECARVM, CATALOGI.

CAPVT I.
DE BIBLIOTHECIS IN GENERE.

SECTIO I.
COLLECTIONES SCRIPTORVM DE BIBLIOTHECIS.

Ioach. Ioh. MADERI de Bibliothecis atque Archiuis virorum clarissimorum libelli et commentationes, cum Praefatione de Scriptis et Bibliothecis antediluvianis. Editio secunda, curante I. A. S. i. e. *Ioh. Andr.* SCHMIDIO, *Helmest. typis Geo. Wolfg. Hammii, 1702, 4.*

Ioh. Andr. SCHMIDII de Bibliothecis noua accessio, collectioni *Maderianae* adiuncta, *Helmest. typis Geo. Wolfg. Hammii, 1703, 4.*

—— de Bibliothecis accessio altera, collectioni *Maderianae* adiuncta, *Ibidem, 1705, 4.*

Rud. CAPELLI Lectionum Bibliothecariarum memorabilium Syntagma, continens Dissertationes quasdam de Bibliothecis, Libris, Litteris, et Litteratis, *Hamb. sumt. Geo. Wolfii, 1682, 12.*

SECTIO II.

DE BIBLIOTHECARVM ORIGINE, VSV, IVRE, ORNAMENTIS etc.

Rich. DE BVRI, *Dunelmensis*, Philobiblion, siue de amore librorum, et institutione Bibliothecae, Tractatus. Ex collatione cum variis manuscriptis, editio secunda, cui accessit Appendix de Manuscriptis Oxoniensibus. Omnia opera et studio T. I. *Oxoniae, exc. Ios. Barnesius*, 1599, 4.

—— Idem Philobiblion.

v. inter philologicas Epistolas doctor. Viror. ex GOLDASTI Bibliotheca, *Lips.* 1674, *p.* 400, *seqq.* et in *Ioh. Andr.* SCHMIDII Noua accessione ad Collection. *Maderianam* de Bibliothecis, *Helmst.* 1703, 4. *p.* 1, *seqq.*

Ioh. OLEARII Oratio de Bibliothecis, earumque origine, necessitate, et vsu, adiectus est insignis locus LVTHERI de Bibliothecis Ecclesiarum et vrbium sumtu colligendis, *Halae Sax. typis Cph. Marci*, 1615, 4.

Ioh. Henr. HOTTINGERI Tractatio de officio Bibliothecarii et Bibliothecis.

Constituit Partem I *Eius* Bibliothecarii Quadripartiti, *Tiguri*, 1664, 4.

Ioh. Geo. ZIHN Disputatio de Bibliothecis, *Lips.* 1678, 4.

Chr. Wilh. LOESCHERI Dissertatio de Bibliothecis, *Vitemb.* 1696, 4.

Burc. Gotth. STRVVII Epistola ad *Cph.* CELLARIVM, qua Bibliothecas, iisque praefectos, summo omni aeuo in honore habitos, horumque dignitatem profitetur, *Ienae, ap. Ioh. Bielckium*, 1696, 12.

Ioh. Dan. OVERBECK Oratio de Bibliotheca, magistra et praeceptrice eruditionis, habita 1744.

v. inter *Eius* Orationes III, *Lubecae*, 1745, 8. *p.* 101-166.

Dan. Guil. MOLLERI Disputatio de Bibliotheca, *Altd.* 1700, 4.

Burc. Gotth. STRVVII Disputatio de Iure Bibliothecarum, sub praesidio *Sam.* STRYKII, *Halae*, 1702, 4.

Et exst. in STRYKII Vol. II Dissertationum Iurid. Hallens. p. 43, seqq.

Geo. ENGELBRECHT Dissertatio de Iure Bibliothecarum, *Helmst.* 1702, 4.

Ioh. Guil. BERGERI Dissertatio, cautiones circa Bibliothecas exhibens, *Vitemb.* 1714, 4.

Matth. Nic. KORTHOLT de Bibliothecis, maxime publicis, vtiliter adeundis Paraenesis, *Giessae Hassor.* 1716, 4.

Chr. Gottl. BVDER de Bibliothecis, publicum ad vsum legatis, Dissertatio, *Ienae*, 1723, 4.

Rud. Ant. FABRICII Dissertatio historico-litteraria de transpositione Bibliothecarum memorabili, *Helmst.* 1724, 4.

Geo. Ludov. GOLDNERI de ornamentis Bibliothecarum veterum et recentiorum Programma, *Gerae*, 1710, 4.

Ioh. Dav. SCHREBERI Dissertatio de Imaginibus Virorum clarorum Bibliothecarum ornamento, *Lips.* 1692, 4.

Cph. Gothofr. BARTHII Dissertatio de Imaginibus Veterum, in Bibliothecis, vel alibi, positis, *Halae Magdeb.* 1702, 4.

Ioh. Pauli REINHARD *Anmerckung von dem Gebrauche der Römer, die Bibliotheken mit den Bildnissen gelehrter Leute zu zieren.*

S. *in den Erlangischen gelehrten Anmerckungen und Nachrichten, auf das Iahr* 1747, *im X und XI Stück.*

Chr.

Chr. Frid. SCHMIDII Programma, continens quaedam Paradoxa Bibliothecaria, *Luneb.* 1736, 4.

Ioh. MARCHELLI Oratio in Instauratione Studiorum habita in templo Braidensi Mediolani. [de Bibliothecarum collectione et vtilitate.]

v. *nella Raccolta d' Opuscoli Scientif. e filologici, Tom. XXXI,* Venez. *1744, 12. p. 253-271.*

SECTIO III.

DE BIBLIOTHECIS INSTITVENDIS, AVGENDIS, ET DISPONENDIS.

Ioh. Dav. KOELERI Sylloge aliquot Scriptorum de bene ordinanda et ornanda Bibliotheca, *Frf. ap. Ioh. Stein, 1728, 4.*

Desseins ou Projects du Sieur de la CROIX-*du* MAINE, *presentez au Roy de France et de Pologne Henry III, l' an 1583, pour dresser une Bibliotheque parfaite et accomplie de tous points.*

v. *à la fin de la Bibliotheque du Sieur de la* CROIX-du MAINE, à Paris, *1584, fol. p. 507, et suiv.*

Melch. GERLACHII Oratio de Bibliothecis, earum instituendarum et conseruandarum curam magistratui incumbere, *Budissinae, exc. Mich. Wolrab, 1596, 4.*

Ioh. Bapt. CORDONAE de Bibliotheca Regia S. Laurentii in Hispania consilium.

v. in *Andr.* SCHOTTI Hispaniae Bibliotheca, *Frf. 1608, 4.* Tom. I, p. 68-84.

Franc. de ARAOZ de bene disponenda Bibliotheca, ad meliorem cognitionem loci et materiae, qualitatisque librorum, Litteratis perutile Opusculum, *Matriti, ex offic. Franc. Martinez, 1631, 8.*

Claudii CLEMENTIS Musei, siue Bibliothecae, tam priuatae, quam publicae, exstructio, instructio, cura, vsus. Libri IV. Accessit descriptio Regiae Bibliothecae S. Laurentii Escurialis, et Paraenesis allegorica ad amorem litterarum, *Lugd. sumt. Iac. Prost, 1635, 8.*

Gabr. NAVDE *Advis pour dresser une Bibliotheque. Seconde Edition revuë, corrigée et augmentée,* à Paris, *chez Rolet le Duc, 1644, 8.*

— Eadem Dissertatio de instruenda Bibliotheca, e Gallico in Latinum idioma translata, per P. I. L. M.

v. in *Ioh. Andr.* SCHMIDII Accessione ad Collectionem *Maderianam* de Bibliothecis, *Helmst. 1703, 4. p. 71, seqq.*

François de la MOTTE le VAYER *Traité du moyen de dresser une Bibliotheque d' une centaine de Livres seulement.*

v. *dans ses Oeuvres,* à Paris, *1656, fol. Tom. II, p. 454.*

Ioh. GARNERII Systema Bibliothecae Collegii Parisiensis Societatis Iesu, *Paris. ap. Sebast. Mabre-Cramoisy, 1678, 4. maj.*

— Idem.

v. in *Ioh. Dav.* KOELERI Sylloge aliquot Scriptorum de ordinanda Bibliotheca, p. 1, seqq.

Iean le GALLOIS *Lettre des moyens de composer une Bibliotheque.*

v. *à la fin de* Son *Traité des plus belles Bibliotheques de l' Europe,* à Paris, *1685, 12. p. 207-240.*

Geo. FINWETTERI (*Godofr.* WEGNERI) Biblidion de Bibliothecis per Societatem augendis et colligendis, *1686, 12.*

Fred. ROSTGAARD *Projet d' une nouvelle methode pour dresser le Catalogue d' une Bibliotheque selon les matieres, avec le Plan. Seconde edition, augmentée de quelques articles trés necessaires et mise en meilleur ordre.*

v. in *Ioh. Dav.* KOELERI Sylloge Scriptorum de bene ordinanda Bibliotheca, p. 113, seqq.

Godofr. Guil. LEIBNITII Idea Bibliothecae publicae secundum classes Scientiarum ordinandae.

v. in FELLERI Otio Hanouerano, *Lips. 1718, 8. p. 128-138.*

Die neueröffnete Bibliothec, oder Unterricht von Bibliothequen, nebst bequemer Anleitung dieselben anzulegen, wohl zu unterhalten, und nützlich zu gebrauchen, welchem angefüget die vornehmsten Bibliothequen in Europa, und was Reisende vornehmlich bey deren Besichtigung zu beobachten haben.

S. *in des Geöffneten Ritter-Platzes andern Theil,* Hamburg, 1711, 12.

Iusti FONTANINI Dispositio Catalogi Bibliothecae *Ios. Renati* IMPERIALIS, *Cardinalis*, secundum scientiarum, facultatum, artium et rerum, classes.

Subiuncta est Catalogo Bibliothecae *I. R.* IMPERIALIS secundum Auctorum cognomina disposito, p. 583, seqq. *Romae, 1711, fol.* et exst. in *Ioh. Dav.* KOELERI Sylloge Scriptorum de bene ordinanda Bibliotheca, p. 145, seqq.

Ioh. Chr. KOCH Schediasma de ordinanda Bibliotheca, *Lips. ap. hered. Ioh. Grossii, 1713. 8.*

I. C. GOCLENII Consilium, *woher die Mittel, eine Bibliothec anzulegen, können genommen, und wie selbige kan eingerichtet, werden.*

v. in *Eiusd.* Philobiblio S. *Lips. 1713, 8. p. 113-216.*

Ioh. Gottlob HORNII de priuatorum Bibliothecis, earumque origine, incrementis, positu, magnitudine, digestione, indicibus, ornatu, ac calamitatibus Dissertatio, *1719, 8.*

Conyers MIDDLETON Bibliothecae Cantabrigiensis ordinandae methodus quaedam, Procancellario Senatuique Academico consideranda et perficienda proposita, *Cantabr. typis Academicis, 1723, 4.*

Ioh. Nic. FVNCCII de Bibliotheca ad vsum publicum ordinanda Programma, scriptum 1730.

v. inter *Eiusd.* Dissertatt. Academ. *Lemgov. 1746, 8. p. 41-45.*

Ioh. Ioach. RASCHII Syllabus, ad instar Sciagraphiae, exhibens ordinem, in Catalogo classico, ad vsum priuatum Bibliothecae Alefeltio-Iirsbeccianae, *Hamb. 1735, 4.*

Ioh. Nic. FROBESII de optima libros, aut Bibliothecam, ordinandi ratione Dissertatio.

Praefationis loco praemissa Catalogo Bibliothecae *Meibomianae*, Helmest. *1742, 8.*

Car. Herm. FALKE de ratione Bibliothecam exstruendi et frequentandi Dissertatio, *Lips. 1745, 4.*

Oliuerii LEGIPONTII Dissertationes philologico-bibliographicae, in quibus de adornanda et ornanda Bibliotheca, nec non de Manuscriptis, librisque rarioribus et praestantioribus, ac etiam de Archiuo in ordinem redigendo, veterumque Diplomatum criterio, deque rei nummariae ac Musices Studio, et aliis, potissimum ad elegantiores litteras spectantibus, rebus differitur, *Norimb. impens. Paul. Lochneri et Mayeri, 1747, 4.*

Iulii Caes. BECELLII de Bibliotheca instituenda ac ordinanda Liber, *Veronae, ap. Ioh. Alb. Tumermanum, 1747, 4.*

Geo. MACKENZEI Oratio, habita Edenburgi 1689, de Structura Bibliothecae pure iuridicae, *Lond. 1689, 8.*

Vnmasgeblicher Vorschlag, wie eine Bibliothec der Teutschen Geschicht-Bücher verfertiget werden solle, etc. entworffen von einem aufrichtigen Teutschen, [Ioh. *Geo.* ECCARD,] *1705, 8.*

FORMEY *Conseils pour former une Bibliotheque peu nombreuse, mais choisie,* à Berlin, *chez Ambr. Haude et I. C. Spener, 1746, 8.*

SECTIO

SECTIO IV.

DE BIBLIOTHECARVM ABVSV, ET LIBRORVM SELECTV.

LVCIANI Satyra ad indoctum et multos libros ementem.

v. inter LVCIANI Opp. vide supra, inter Auctores veteres Graecos.

Petri FIRMIANI (*Zach.* LISIEVX) Satyra Bibliothecaria, quae inscribitur: Bibliotheca diuitis imperiti.

v. in *Eiusdem* Gyge Gallo, *Paris.* 1659, 12. *pag.* 167.

—— Eadem, paululum aucta et mutata.

v. in *Rud.* CAPELLI Syntagmate Lection. Bibliothecar. Sect. III, *Hamb.* 1682, 12.

Rolandi MARESII Epistola de priuatis Bibliothecis, et de habendo Librorum delectu.

v. in *Eiusd.* Epistolis, *Lips.* 1687, 12. Lib. I, Ep. XXXIV, pag. 150-156.

Ioh. SCHVFNERI Diatribe Academica de multitudine Librorum, *Ienae*, 1702, 4.

Fabiani TOERNERI Heluo Librorum ex occasione verborum CICERONIS de fin. Lib. III, cap. 3, Dissertatione philosophica expressus, *Vps.* 1705, 4.

Ioh. Iac. ROHDII Dissertatio de Eruditorum nimio libros coemendi congerendique studio, *Regiom.* 1715, 4.

Ioh. Cph. ALBRECHT Dissertatio de Bibliotheca studiosorum portatili, *Lips.* 1705, 4.

Cph. Aug. HEVMANNI Programmata III de Bibliotheca selecta, *Gottingae*, 1720, 1723, 1726, 4.

—— Eadem Programmata, cum nonnullis accessionibus.

v. in *Eiusd.* Poeciles Tom. III, Lib. IV, p. 575, seqq.

Dan. PEVCERI de Bibliotheca scholastica priuata Commentatio, *Numb.* 1734, 4.

SECTIO V.

SCRIPTORES GENERALES DE BIBLIOTHECIS ANTIQVIS ET RECENTIORIBVS.

(*) MADERI et SCHMIDII Collectiones Scriptorum de Bibliothecis, quae et huc pertinent, vide in Sect. praecedente.

Mich. NEANDRI de Bibliothecis vetustis Praefatio.

Praemissa est *Eiusdem* Erotematibus Graecae Linguae, *Bas.* 1565, 8. et pars eius, quae agit de Bibliothecis deperditis, ac nouiter instructis, inserta MADERI Collectioni Scriptorum de Bibliothecis, pag. 37, seqq.

Ang. ROCCHAE de Bibliothecarum inuentione et incremento, ac de caeteris rebus ad eas pertinentibus, Tractatio.

v. in Appendice *Eiusdem* Libri de Bibliotheca Vaticana, *Romae*, 1591, 4. p. 383, sqq.

Franc. SWEERTII Elenchus praecipuarum orbis Bibliothecarum, ex *Iusto* LIPSIO, *Fuluio* VRSINO, *Romano*, aliisque.

Praemissus est *Eiusdem* Athenis Belgicis, *Antv.* 1628, *fol.* pag. 45-55.

Louis IACOB *Traicté des plus belles Bibliotheques publiques et particulieres, qui ont esté, et qui sont à present dans le monde, divisé en deux parties*, à Paris, *chez Rolet le Duc*, 1644, 8.

Geo. KOENIG Oratio de studiis Virorum

Nnn nn 3 illu-

illustrium in condendis Bibliothecis, habita 1644, *Altd. 1644, 4.*

Virorum illustri fama decantatorum ad *Dav.* SCHIRMERVM, a Iohanne Georgio I 1656 constitutum nouiter Bibliothecarium, Schediasmata, *Dresdae, typis Melch. Bergen, 1663, 12.*

* Potiorem huius libelli partem constituit *Chr.* FVNCCII Commentatio de Bibliothecis.

Theoph. SPIZELII Dissertatio de illustrium Bibliothecarum nov-antiquarum exstructione etc.

Praemissa est *Eiusdem* Sacris Bibliothecarum illustrium arcanis retectis, *Aug. Vindel. 1668, 8.* et inserta *Ioh. Andr.* SCHMIDII Accessioni ad MADERI Collectionem de Bibliothecis, pag. 136.

Ioh. LOMEIERI de Bibliothecis Liber singularis, *Zutphaniae, ap. Henr. Beerren, 1669, 8.*

—— Idem Liber.

v. in *Ioh. Andr.* SCHMIDII Accessione altera ad MADERI Collect. Scriptorum de Bibliothecis, *Helmst. 1705, 4.*

Iean le GALLOIS *Traité des plus belles Bibliotheques de l'Europe; des premiers livres, qui ont été faits; de l'invention de l'imprimerie; des Imprimeurs; de plusieurs livres, qui ont été perdus et recouvrez par les soins des Sçavans. Avec une methode pour dresser une Bibliotheque. Suivant la Copie*, à Paris, *chez Etienne Michallet, 1685, 12.*

Dav. WINTER de Bibliothecis, laudatis maiorum institutis, *Cygneae, 1695, 4.*

Chr. FALSTERI Sermo Panegyricus de variarum gentium Bibliothecis scholasticis, *Flensb. ap. Balth. Otth. Bosseckium, 1720, 8.*

Chr. Gottl. KAENDLERS *Abhandlungen von Schul-Bibliothequen, I-IV Abtheilung*, Leipzig, *mit Breitkopffischen Schrifften, 1737-1744, 4.*

A critical and historical Account of all the celebrated Libraries in foreign Countries, as well ancient as modern, and particularly the Vatican. With general Reflections upon the choice of Books, and the method of furnishing Libraries. Second Edition. By a Gentleman of the Temple, London, *print. for I. Iolliffe, 1740, 8.*

CAPVT II.

DE BIBLIOTHECIS ANTIQVIS DEPERDITIS.

Iusti LIPSII de Bibliothecis Syntagma.

v. in LIPSII Opp. Tomo III, pag. 623, *Antv. 1637, fol.* inter *Gerh. Ioh.* VOSSII et *aliorum* Dissertationes de studiis bene instituendis, p. 231, *Traj. ad Rhen. 1658, 12.* et in MADERI Collectione Scriptorum de Bibliothecis, *Helmest. 1702, 4.* p. 1, sqq.

Ioach. Ioh. MADERI Epistola de Scriptis et Bibliothecis antediluuianis.

Praemissa est *Eiusdem* Collectioni Scriptorum de Bibliothecis, *Helmest. 1702, 4.* pag. 1-32.

Siluestri LVRSENII de Templo et Bibliotheca APOLLINIS *Palatini* Liber singularis. Accedunt Dissertationes duae: vna, de APOLLINE et rarioribus eius cognominibus; altera, de Bibliothecis veterum, cummaxime Romanorum, *Franequerae, ap. Wibium Bleck, 1719, 8.*

Erh. REVSCHII Dissertatio de Bibliothecis Romanorum, *Helmaest. 1734, 4.*

Ioh. Andr. SCHMIDII Dissertatio de Bibliothecis

thecis Eremitarum veterum, *Helmst.* 1701, 4.

Ioh. Geo. SCHVLTZE Commentatio de Bibliothecis publicis veterum, *Numb.* 1737, 4.

—— Commentatio de Bibliothecis in coetu Christiano publicatis, *Numb.* 1737, 4.

Ioh. Car. BEHEIM Dissertatio de Tabulariis sacris veterum Christianorum, *Altd.* 1722, 4.

Pauli Chr. HILSCHERI Schediasma de Bibliotheca Adami Protoplastae, *Dresdae,* 1703, 4.

Pierre Nic. BONAMY *Dissertation sur la Bibliotheque d' Alexandrie.*

v. *dans les Memoires de l' Academie des Inscriptions, Tom. XIII, p. 615-643,* Edit. d' Amsterd.

* Conferendi de hac Bibliotheca etiam sunt Scriptores de Museo Alexandrino, v. g. GRONOVIVS et KVSTERVS in Thesauro Antiquit. Graec. Tomo VIII, p. 2736.

Ioh. Mart. CHLADENII Dissertatio de fortuna Bibliothecae *D.* AVGVSTINI in excidio Hipponensi, *Lipſ.* 1742. 4.

Ioh. Dav. KOELERI Dissertatio de Bibliotheca Caroli M. Imperatoris, ad EGINHARDI, de vita *eiusdem*, Cap. 33, *Altd.* 1727, 4.

Naldi NALDII Epistola de laudibus Augustae Bibliothecae ad *Matthiam* CORVINVM, Pannoniae Regem.

v. in *Petri* IAENICHII Meletematibus Thorunensibus, Tom. III, p. 97, *Thorunii,* 8. et accessit *Matth.* BELII Hungariae Nouae, Tomo III, p. 589, seqq. *Viennae Austr.* 1737, *fol.*

Ioh. Alex. BRASSICANI de Bibliothecis, cumprimis regia Budensi, ad Episcopum Augustensem, *Cph. a* STADION, Epistola.

Praefixa est SALVIANO, a BRASSICANO edito, *Bas.* 1530, et *Norimb.* 1623, et inserta MADERI Collectioni Scriptorum de Bibliothecis, pag. 145.

Iulii PFLVGK Epistola ad *Vitum Ludov. a* SECKENDORFF, praeter fata Bibliothecae Budensis, librorum quoque, in vltima expugnatione repertorum, catalogum exhibens, Ao. 1688.

v. in *Ioh. Andr.* SCHMIDII Accessione ad MADERI Collection. Scriptorum de Bibliothecis, pag. 309, seqq.

Geo. Matth. BOSII Programma de Bibliothecae Budensis fatis, *Witteb.* 1748, *fol.*

Iean BOIVIN de VILLENEVVE *Dissertation historique sur la Bibliotheque du Louvre sous Charles V, Charles VI et VII, avec un Extrait du Catalogue des Livres de cette Bibliotheque.*

v. *dans les Memoires de l' Acad. des Inscriptions, Tom. IV, pag. 446, et dans l' Histoire de la même Academie, Tom. I, p. 384.* Edit. d' Amsterd. 12.

Claude ESTIENNOT *Lettre à* Iean MABILLON *contenant l'Histoire de la Bibliotheque de* FLEVRY.

v. *dans les Oeuvres posthumes de* MABILLON, *à Paris,* 1724, 4. *Tom. I, p. 461-465.*



CAPVT

CAPVT III.
DE BIBLIOTHECIS RECENTIORIBVS PVBLICIS.
SECTIO I.
DE BIBLIOTHECIS PVBLICIS GERMANIAE.

ALTENBVRGENSIS.

Chr. Frid. WILISCH Index Bibliothecae Gymnasii Fridericiani *Altenburgi*, ita concinnatus, vt sit ad instar locorum communium rei librariae, *Altenb. ap. Ioh Lud. Richterum, 1721, 8.*

— Appendix ad hunc Indicem, *ibid. 1722, 8.*

ANNAEBERGENSIS.

Geo. Henr. GOETZII de Bibliotheca Scholae *Annaebergensis* Dissertatio epistolica. Inserta est Nouis Litterariis Germaniae, 1703, p. 448 - 460.

Chr. Gotthold WILISCH *kurtze Nachricht von der oeffentlichen Bibliothec der Schule zu St. Annenberg*, Annenberg, *1724*, 4.

— Arcana Bibliothecae *Annaebergensis*, in partes III diuisa, Epistolas LXXII summorum quorundam Principum, clarissimorumque Seculi XVI et XVII virorum, nondum editas, nec non Annalium typographicorum vsque ad Ann. MD Specimen complexa, *Lips. sumtu hered. Lanckisianorum, 1730, 8.*

ARNSTADIENSIS.

Ioh. Chr. OLEARII *Nachricht von der oeffentlichen Kirchen-Bibliothec in* Arnstadt, *derselben Stifftung, Fortsetzung, Erneuerung und gegenwaertigen Zustand betreffend, nebst dem Verzeichniß der Bücher, so darinne befindlich, gedruckt durch I. A. Schill, 1746, 8.*

AVGVSTANA.

Bibliothecae inclytae Reipublicae *Augustanae* vtriusque, tum Graecae, tum Latinae, librorum, et impressorum, et manu exaratorum, Catalogus, *Aug. Vindel. per Valent. Schoenigk, 1600, fol. oblong.*

(*) Auctor huius Catalogi est *Geo.* HENISCHIVS, Med. D. et Mathematicus Augustanus, edito Thesauro Linguae Germ. clarus, vid. Thesaur. Bibliothecal. Tom. I, P. I, pag. 6.

Eliae EHINGERI Catalogus Bibliothecae Reip. *Augustanae*, variarum linguarum, secundum facultates diuisus, *Aug. Vindel. exc. Ioh. Praetorius, 1633, fol.*

Dav. HOESCHELII Catalogus Graecorum Codicum, qui sunt in Bibliotheca Reip. *Augustanae Vindelicae*, quadruplo, quam antea, auctior, *Aug. Vindel. ad insigne pinus, 1595,* 4.

Ant. REISERI Index Manuscriptorum Bibliothecae *Augustanae*, cum duplici Appendice, *Aug. Vindel. typis Iac. Koppmaieri, 1675,* 4.

BARVTHINA.

Sam. Guil. OETTER de memorabilibus Bibliothecae Monasterii *S. Iodoci*, vulgo *S. Iobst* nuncupati, [quae in *Curia Baruthina* hodienum asseruatur,] Dissertatio, *Erlangae, 1746,* 4.

BER-

BERGENSIS.

Ioh. Iusti von EINEM Commentatio historico-ecclesiastico-litteraria de origine, fatis et incrementis Bibliothecae *Coenobii Bergensis* prope *Magdeburgum*, Magdeb. et Lipſ. *1732*, 4.

BEROLINENSES.

a) REGIA.

Cph. HENDREICH Notitia Bibliothecae, quam Fridericus Guilielmus, Elector Brandenb. in aula ſua *Coloniae ad Spream* fundauit, *Berol. 1687*, 4.

De ſcribenda Hiſtoria Bibliothecae regiae *Berolinenſis* conſilium et occaſio, calamo epiſtolographico trigae virorum expreſſa. Coronidis loco accedit Epiſtola denuo recuſa *Cph.* HENDREICHII de modo memoratae Bibliothecae incunabulis, *Berol. ap. Ambr. Haude, 1725*, 4.

Continentur: 1) *Ioach. Ern.* BERGERI Epiſtola ad *M. V.* LACROZE; 2) LACROZII reſponſoria ad *I. E.* BERGERVM, qua incrementa Bibliothecae et Bibliothecarios recenſet, deque numero librorum et multis Bibliothecae cimeliis diſſerit, 3) *I. E.* BERGERI Epiſtola ad *Ioh. Cph.* BECMANNVM.

Andr. MVLLERI *Catalogus der Sineſiſchen Bücher in der Churf. Brandenb. Bibliothec, ſamt dem gantzen Inhalt der Sineſiſchen Iahr-Bücher*, Coelln, *1683*, *fol.*

Matur. Veiziere LA CROZE de Libris Sinenſibus Bibliothecae Regiae *Berolinenſis*, praecipue de Lexico Sinico-Hiſpanico *Franc.* DIAZ, Obſeruatio.

v. Tomo I Miſcellaneorum Berolinenſ. pag. 84-88.

—— Epiſtola de Codice Alexandrino Bibliothecae Regiae *Berolinenſis*.

v. *dans l' Hiſt. d' un Voyage Litteraire*, à la Haye, *1735*, *8. pag. 152.*

Ioh. Car. Wilh. MOEHSEN Diſſertationes epiſtolicae II de Manuſcriptis medicis Biblioth. *Bunav.* Bibliothecae Regiae *Berolinenſis*, Berol. *ap. Ambr. Haude, 1746, 1747*, 4.

Chr. Henr. ERNDELII de Flora Iapanica, Codice Bibliothecae regiae *Berolinenſis* rariſſimo, Epiſtola, *Dresdae, 1716*, 4.

Nachricht von der in der Koenigl. Berliniſchen *Bibliothec befindlichen Hebraeiſchen Bibel, welche Lutherus bey ſeiner Vberſetzung gebraucht.*

S. *in der Berliniſchen Bibliothec, Vol. I, Part. II, p. 152-162, 576-584.*

Anmerckungen von der daſelbſt befindlichen allererſten gedruckten Lateiniſchen Bibel, und andern alten Lateiniſchen Bibel-Ausgaben.

v. *ibid. P. II, p. 269-282, P. III, p. 429-438, P. VI, p. 784.*

b) GYMNASII.

Mart. Geo. CHRISTGAVII Programma de initiis, incrementis et ſtatu hodierno Bibliothecae ſcholaſticae in Gymnaſio *Berolinenſi*, Berol. *1738*, *8.*

BREMENSIS.

Gerh. von MASTRICHT Epiſtola de Memorabilibus Bibliothecae *Bremenſis*.

Inſerta eſt *B. G.* STRVVII Introductioni in Notit. rei litterar. Cap. IV. §. 19, pag. 335-344. *Frf. et Lipſ. 1729*, *8.*

Leges Bibliothecae Reip. *Bremenſis*, Bremae, *typis Arn. Weſſelii, 1660*, 4.

BVDISSINA.

Ioh. ROSENBERGII de Bibliotheca *Budiſſina* Programma, *Budiſſae, 1703*, *fol.*

CHEMNICENSIS.

Dan. MVLLERI de Bibliotheca *Chemnicenſi* Programma, *Chemn. 1709*, *fol.*

—— De *Geo.* ENGELMANNO et libris ex eius legato, Bibliothecae *Chemnicenſi* acquiſitis, Programma, *Chemn. 1733*, *fol.*

COBVRGENSES.

Gottfr. LVDWIGS *Nachricht von oeffentlichen Bibliothequen des Hochfürstl. Casimiriani Academici zu* Coburg.

S. *in* Desselben *Historie des Casimiriani Academici in* Coburg, *Part. I, p. 514, 553,* Cob. 1725, 8.

CVRIENSES.

Ioh. Cph. LAYRIZ Programma de Sacrario D. MICHAELIS interiori et Bibliotheca *Curiensi*, Curiae, 1691, 4.

Pauli Dan. LONGOLII *Programma von des* Hoefischen *Gymnasii Bibliothec*, Hof, 1747, 4.

DELITIENSIS.

Ioh. Pauli STRENGII *Beschreibung der 1717 in* Delitzsch *angelegten oeffentlichen Bibliothec*, *Erstes Tausend*, Delitzsch, 1717, 4.

DRESDENSES.

Aug. BEYERI Epistola de Bibliothecis *Dresdensibus*, tum publicis, tum priuatis, praecipuis, *Dresdae*, 1731, 4.

—— Arcana sacra Bibliothecarum *Dresdensium*, Dresdae, *ap. Frid. Hekelium*, 1738, 8.

—— Continuatio prima. Praemissa est Epistola de Bibliothecae Regio-Electoralis Praefectis demortuis, *ibid.* 1738, 8.

—— Continuatio secunda, *ibid.* 1739, 8.

Ioh. Chr. GOETZE *Merckwürdigkeiten der Koeniglichen Bibliothec zu* Dresden, *ausführlich beschrieben, und mit Anmerckungen erlaeutert*, Dresden, *bey Geo. Conr. Walther*, 1743-1749, 4. *Voll. III.*

Ioh. Cph. GOTTSCHED *Abhandlung von dem hohen Werthe der auf der Koenigl. Bibliothec zu* Dresden *vorhandenen alten Abschrifft eines uralten Heldengedichts auf Kayser Carls des Grossen Spanischen Feldzug.*

S. *im Neuen Büchersaal der schoenen Wissenschafften IV Band, p. 387-411.*

Chr. SCHOETTGENII Notitia Bibliothecae Scholae *Dresdensis* Crucianae, *Dresdae, litteris Harpeterianis*, 1743, 4.

DVISBVRGENSIS.

Bibliothecae publicae Electoralis Academiae *Duisburgensis*, vt et Bibliothecae *Gooriaanae*, eiusdem Academiae vsibus dedicatae, Catalogus, [Auctore *Gerh. von* MASTRICHT,] *Duisb. ap. Franconem Sas*, 1685, *fol.*

EMDENSIS.

Excerpta ex litteris *Eilh. Folcarthi* HARCKENROTHII ad T. d. H., in qua de nonnullis memorabilibus Bibliothecae *Emdensis*, aliisque, agitur, et πέντας litterarum, a *Ioh. a* LASCO ad DRVSILLAM scriptarum, exhibetur.

v. in Bibliotheca Bremensi, Class. VII, Fasc. II, pag. 310-348.

FRANCOFVRTENSIS AD MOENVM.

Ioh. Iac. LVCII Catalogus Bibliothecae publicae *Moeno-Francofurtensis*, in decem Sectiones, ordine alphabetico, digestus, *Frf. ad Moen. ap. vid. Maximil. a Sande*, 1728, 4.

FRANCOFVRTENSES AD VIADRVM.

Ioh. Cph. BECMANNI Catalogus Bibliothecae publicae Vniuersitatis *Francofurtanae*, Frf. ad Viadrum, *impens. Ier. Schrey et Ioh. Chr. Hartmann*, 1706, *fol.*

Chr. SCHOETTGENII *Historie der* Franckfurtischen *Schul-Bibliothec*, Franckf. an der Oder, 1719, 4.

FREY-

FREYBERGENSIS.

Iusti Isr. BEYERI Oratio de Bibliotheca *Freybergensi*, Altenb. *1716*, *fol.*

Sam. MVLLERI Programmata de Bibliotheca *Freybergensi*, Freyb. *1723*, *1724*, *1725*, *1726*, *fol.*

GIESSENSIS.

Cph. Frid. AYRMANNI Specimen Bibliothecae *Giessensis* Academicae Librorum rariorum, *Giessae*, *1733*, 4.

— *Nachricht von der* Giessischen *Vniversitaets-Bibliothec.*

S. *in denen Franckfurtischen Gelehrten-Zeitungen*, *1741*, p. 506, 516, 517, 528, 529.

GORLICENSES.

Chr. KNAVTH *Historische Nachricht von denen Bibliothequen in* Goerlitz, *Goerlitz*, *1737*, 4.

GOTHANAE.

Godofr. VOCKERODT Historia Bibliothecae Gymnasii *Gothani*, Gothae, *1714*, 4.

Ern. Sal. CYPRIANI Catalogus Codicum Manuscriptorum Bibliothecae Gothanae, cum *Chr.* SCHLEGELII Epistola de Codice *Willigisiano*, et *clarorum virorum* Epistolis CXVII. ex eiusdem Bibliothecae Autographis, *Lips. ap. Ioh. Frid. Gleditsch*, *1714*, 4.

Thomae REINESII Iudicium de Collectione MSS. Chemicorum Graecorum, quae exstat in Bibliotheca *Gothana*.

v. Germanice in CYPRIANI Catalogo Codd. MSS. Bibliothecae Gothanae, pag. 88. et Latine versum in FABRICII Biblioth. Gr. Tom. XII, p. 748.

Chr. SCHLEGELII de Codice *Willigisiano* Epistola.

v. post CYPRIANI Catalogum MStor. Biblioth. *Gothanae* modo adductum.

Ioh. Cph. GOTTSCHED Programma de antiquissima Aeneidos Versione Germanica *Henr. de* VELDECK, *cuius* Codex MS. asseruatur in Bibliotheca *Gothana*, Lips. *1745*, 4.

GOTTINGENSIS.

Catalogus Librorum nouae Bibliothecae Gymnasii regii *Gottingensis*, Gottingae, *exc. Ioh. Frid. Hager*, *1729*, 4.

GRIMENSIS.

Henr. Aug. SCHVMACHERI Programma de Bibliothecis publicis, et in primis de Bibliotheca Scholae illustris *Grimensis*, Lips. *1738*, 4.

GVELPHERBYTANA, s. WOLFENBVTTELENSIS.

Bibliothecae Augustae etc. in ipsa Sede ducali *Wolferbytana* conspicuae, generalis Sciagraphia, *Typis Sterniis*, *1660*, 4.

Herm. CONRINGII de Bibliotheca Augusta, quae est in arce *Wolffenbuttelensi*, ad *Ioh. Chr. L. Bar. a* BOINEBVRG Epistola, qua simul de omni re Bibliothecaria disseritur. Editio noua, a beato *Auctore* notis margini adiectis, quae locis congruis textui insertae sunt, aucta, cura *Ioh. Herm.* CONRINGII, filii, *Helmst. Typis Geo. Wolfg. Hammii*, *1684*, 4.

v. etiam in MADERI Collectione Scriptorum de Bibliothecis, pag. 157, seqq. et in CONRINGII Opp. Tomo V, pag. 549. *Brunsv.* *1730*, *fol.*

Iani Greg. BETVLII, i. e. *I. G.* BVRCKHARDI Epistola ad Amicum, qua ea, quae *Chr. Henr. Erndl* in Relatione de itinere suo Anglicano et Batauo, 1706 et 1707 facto, de Augusta Bibliotheca *Wolfenbuttelensi*, et Seren. Ducis Antonii Vlric Secessu in Salinarum valle, recenset, examinata multiplicis arguuntur falsitatis,

sitatis, etc. *Hanouerae*, *ap. Nic. Foerster*, *1710*, *8*.

* Respondit ERNDELIVS ad hanc Epistolam, in Praefatione nouae Editionis Relationis de Itinere suo, *Amst. 1711*, *4*.

Iac. BVRCKHARDI Historia Bibliothecae Augustae, quae *Wolffenbutteli* est, duobus Libris comprehensa, quorum prior Sereniss. Brunsuic. Luneb. Ducis Augusti, Bibliothecae conditoris, immortalia in Ecclesiam, Rempublicam, orbem praesertim eruditum, merita; posterior ipsius Bibliothecae fata, complectitur, *Lips. typis Breitkopfianis*, *1744*, *4. maj.*

— Historiae Bibliothecae Augustae, quae *Wolffenbutteli* est, Pars II, qua Analecta ad Partis I Lib. I continentur etc. item Pars III, quae Conringiana Epistolica altera et Analecta ad Part I Lib. II etc. continet. *ibid. 1746*, *4. maj.*

Recension zweyer in der Wolffenbüttelschen Bibliothec befindlichen gemahlten Bücher, von der Kleider-Tracht der Deutschen im XVI Seculo.

S. *in Braunschweigischen Anzeigen An. 1745*, *im 67*, *68*, *96*, *97*, *99*, *100*, *102*, *Stück An. 1746*, *im 59 Stück*.

HALBERSTADIENSES.

Geo. VENZKY *Nachricht von denen* Halberstaedtischen *Bibliothequen*.

S. *in der vermischten Hamburgischen Bibliothec*, *Vol. I*, *Part. II*, pag. 266, seqq.

HALENSIS.

Geo. Frid. NEVMANNI Epistola de Bibliotheca Halensi, *Halae Magdeb.* *1710*, *4*.

HAMBVRGENSES.

Mich. KIRSTENII Memoria Bibliothecae *Hamburgensis*, structae 1651, *Hamb. ex offic. Iac. Rebenlini*, *1651*, *fol.*

* Integra Dedicatio et Praefatio Kirsteniani Libri inserta est FABRICII Memoriis Hamburg. Voll. II, pag. 1096. addita Serie Bibliothecariorum.

Nic. STAPHORSTS *Nachricht von der Bibliothec zu S. Petri in* Hamburg.

S. *in* Eiusd. *Hamburgischen Kirchen Geschichten*, *Part. I*, *Vol. III*, *pag. 138*, *seqq.* conf. Praefat. pag. III, *Hamb. 1727*, *4*.

HANOVERANAE.

Ioh. Ern. HAVSMANNI Notitia de Bibliothecis *Hanoueranis* publicis, qua de earum ortu, incrementis, et reliquis notatu dignis, nonnulla breuiter strictimque exponuntur, *Hanouerae*, *litteris Holueinii*, *1724*, *4*.

Sim. Frid. HAHNII Conspectus Bibliothecae Regiae *Hanoueranae*, in ordinem iustum redactae, *Hanouerae*, *1727*, *fol.*

HEIDELBERGENSIS.

v. infra, inter Bibliothecas Exterorum, sub Vaticana, in quam, vt notum, translata est.

HEILSPRONNENSIS.

Ioh. Ludov. HOCKERI Bibliotheca *Heilsbronnensis*, siue Catalogus Librorum omnium, tam Manuscriptorum, quam impressorum, qui in celeberrimi Monasterii *Heilsbronnensis* Bibliotheca publica adseruantur: Codicum omnium formas, aetatem, typographos, auctores, auctorumque plurimorum vitas, nec non curiosiora e Manuscriptis excerpta, exhibens, *Norib. ap. Petr. Conr. Monath*, *1731*, *fol.*

HELMSTADIENSIS, s. IVLIA.

Cph. HEIDMANNI Oratio de Bibliotheca *Iulia*.

v. in *Ioh. Andr.* SCHMIDII Accessione ad MADERI Collect. Scriptorum de Biblioth. pag. 229, seqq.

Herm. von der HARDT Memorabilia Rudolpheae nouae *Helmstadiensis* Bibliothecae, a Rudolpho Augusto, Brunsv. ac Lunaeb. Duce, in publicos vsus Academiae suae *Iuliae* donatae.

v. in *I. A.* SCHMIDII Access. ad MADERI Collect. Scriptor. de Biblioth. p. 273, sqq.

— Oratio de nouis Academiae *Iuliae* dotibus, *Helmst.* *1702*, *4*.

— Oratio de pretiosis Academiae *Iuliae* et

et Bibliothecae Rudolpheae *Helmstadiensis* cimeliis, Annulo LVTHERI aureo doctorali, et Annulo *eiusdem* pronubo, *Ibid.* 1703, 4.

IENENSIS.

Casp. SAGITTARII Oratio de Bibliotheca *Ienensi* Academica.

v. in *Ioh. Andr.* SCHMIDII Accessione ad MADERI Collectionem Scriptorum de Bibliothecis, pag. 297-308.

Burc. Gotth. STRVVII Historia et Memorabilia Bibliothecae *Ienensis.*

v. in *I. A.* SCHMIDII Accessione altera ad MADERI Collect. Scriptorum de Bibliothecis pag. 279-292.

Ioh. Cph. MYLII Memorabilia Bibliothecae Academicae *Ienensis*, siue Designatio Codicum Manuscriptorum in illa Bibliotheca, et librorum impressorum, plerumque rariorum, *Ienae, et Weissenf. ap. Ioh. Chr. Croekerum*, 1746, 8.

ISENACENSIS.

Chr. IVNCKERI *Historische Nachricht von der oeffentlichen Bibliothec des Gymnasii zu* Eisenach, *nebst einem besondern Discours von einigen in den Churfürstl. Saechsischen Landen befindlichen oeffentlichen Bibliothequen*, Eisenach, *bey Mich. Vrban*, 1709, 4.

KILONIENSIS.

Sebast. KORTHOLTI Dissertatio de Bibliotheca Academiae *Kiloniensis*, Kil. 1705, 4.

—— Programma de Bibliotheca Academica *Kiloniensi*, insigni supellectilis librariae accessione aucta, *Ibidem*, 1709, 4.

LAVBACENSIS.

Iac. Eberh. FEVERBACH Sicilimenta quaedam ad Historiam Bibliothecae *Solmensis*, quae in arce *Laubacensi* asseruatur, *Gissae*, 1745.

LAVBANENSIS.

Andencken des Vrsprungs und des Wachsthums der oeffentlichen Bibliothec in Lauban, *Lauban, bey Nic. Schillen*, 1748, *fol. min.*

Stehet auch in etwas vermehrter in denen Arbeiten einer Gesellschafft in der Ober-Lausitz, Num. I, pag. 1-53. *Leipzig*, 1749, 8.

LIPSIENSES.

a) ACADEMICA, s. PAVLINA.

Ioach. FELLERI Oratio de Bibliotheca Academiae *Lipsiensis Paulina*, cui duplex subiunctus est Catalogus, alter MStorum membranaceorum, alter chartaceorum, in eadem Bibliotheca extantium, *Lips. sumt. Chr. Enoch Buchtae*, 1676, 4.

—— Et *Chr. Gottl.* IOECHERI Orationes de Bibliotheca Academiae *Lipsiensis* Paulina, *Lips. ap. Ioh. Frid. Gleditsch*, 1744, 4.

Ioh. Ioach. MOLLERI Oratio de Bibliotheca *Paulina*, Lips. 1683.

v. inter Dissertationes *Mollerianas*, Lips. et Gorlicii, 1726, 8. *pag.* 753-760.

Ioach. FELLERI Catalogus Codicum MSC. Bibliothecae *Paulinae*. Praemittitur *eiusdem* Oratio panegyrica memoriae *Casp.* BORNERI, *Lips. sumt. Ioh. Frid. Gleditsch*, 1686, 12.

—— *Verzeichniß der in der Bibliotheca Academica zu Leipzig befindlichen Lebensbeschreibungen der Heiligen.*

S. *in* Chr. Gottl. BVDERI *Nützlicher Sammlung ungedruckter Schrifften*, Frf. und Leipzig, 1735, 8. *pag.* 638-661.

b) SENATORIA.

Gottfr. Chr. GOETZII Programma de Bibliotheca Senatus *Lipsiensis*, Lips. 1711, 4.

Nachricht von Eroeffnung der Leipziger-Raths-Bibliothec, aus vorhergehenden Programmate gezogen.

S. *im Neuen Bücher-Saal der Gelehrten Welt in der XII Oeffnung*, *pag.* 914-927.

Ant. WEITZENS *Kurtze Nachricht von E. Hochedel. und Hochw. Raths zu* Leipzig *Bi-*

Bibliothec, und denen daselbst befindlichen vornehmsten Curiositaeten, Leipzig, 8.

c) THOMANA.

Henr. PIPPINGII Arcana Bibliothecae Thomanae *Lipsiensis* sacra, retecta, *Lips. ap. Ioh. Lud. Gleditschium, 1703, 8.*

Et inserta sunt *Ioh. Andr.* SCHMIDII Accessioni alteri ad MADERI Collect. Scriptorum de Biblioth. p. 293-348.

d) SOCIETATIS TEVTONICAE, QVAE LIPSIAE FLORET.

Verzeichniß aller Teutschen Poetischen Scrifften, welche die unter Ioh. Burch. MENCKEN *in Leipzig florirende Teutschübende Poetische Gesellschafft vom Iahr 1719, bis 1723. gesammlet hat*, Leipzig, 1724, 4.

MELLICENSIS.

Mart. Kropff Historia Bibliothecae *Mellicensis*, in qua potissimum praecipui quidam et selecti Codices Manuscripti recensentur.

Praemissa est *Eiusd.* Bibliothecae Mellicensi, pag. 13-88. *Vindobonae, 1747, 4.*

MINDENSES.

Ioh. Ludolphi BVNEMANNI Commentatio de Bibliothecis *Mindensibus* antiquis et nouis, *Mindae, 1719.*

MOGVNTINA.

Val. Ferd. de GVDENVS Recensus Codicum antiquorum complurium, tam Manuscriptorum, quam impressorum, *Moguntiae* in Capituli Metropolitani Bibliotheca latitantium, Pars I.

v. in *Eiusd.* Sylloge I variorum Diplomatariorum, *Frf. ad Moen. 1728, 8. pag. 337, seqq.*

—— Continuatio huius recensionis.

v. in *Eiusd.* Codice Diplomat. Tom. II, p. 563. *Frf. et Lips. 1747, 4.*

MONACHIENSIS.

Catalogus Graecorum Manuscriptorum Codicum, qui asseruantur in inclyta Sereniss. vtriusque Bauariae Ducis Bibliotheca, *Ingolst. exc. Ad. Sartorius, 1602, 4.*

NORDHVSANA.

Ioh. Henr. KINDERVATERI Arcana Bibliothecae Blasianae, *oder Nachricht von der alten raren Bibliothec der Kirchen* S. *Blasii zu* Nordhausen, *Nordhausen, dr. Ioh. Chr. Coeler, 1717, 8.*

NORIBERGENSIS.

Ioh. SAVBERTI Historia Bibliothecae Reipublicae *Noribergensis*, duabus oratiunculis illustrata, quarum altera de eius structoribus et curatoribus, altera de rarioribus quibusdam et scitu dignis, agit. Accessit *eiusdem* cura et studio Appendix de inuentore Typographiae, et Catalogus librorum, proximis ab inuentione annis vsque ad A. C. 1500 editorum, *Norib. typis Wolfg. Endteri, 1643, 12.*

Ioh. Iac. LEIBNITZII Memorabilia inclutae Bibliothecae *Norimbergensis*, hoc est, Naturae admiranda, ingenii humani artificia, et antiquitatis monumenta. Accedit *Cph.* ARNOLDI de Hydriotaphia, h. e. Vrnis sepulchralibus, in agro Anglorum Nortfolciensi repertis, Epistola, *Norimb. ap. Endteros, 1674, 4.*

Notitia de MSS. quibusdam Bibliorum Codicibus in Bibliotheca publica *Noribergensi.*

v. in *Theoph.* SINCERI Notit. histor. crit. Libror. rariorum, *Frf. et Lips. 1748, 8.* Vol. I, pag. 197, seqq.

OLSNENSIS.

Sam. Wencesl. KROLL Epistola de Bibliotheca Silesiorum *Olsnensi*, Lips. 1735, 4.

– De

— De eodem argumento Epistola altera, *Ibid. 1736*, 4.

PORTENSIS.

Catalogus Bibliothecae *Portensis*.
Adiectus est BERTVCHII Chronico Portensi, a *Ioh. Mart.* SCHAMELIO editio, *Lips. 1739*, 4. *pag. 236-248*.

Frid. Gotthilff FREYTAGII Descriptio Membranae *Flauii* IOSEPHI e Bibliotheca *Portensi*, Numb. *1727*, 4.

— Dissertatio de Codice in membrana exarato, qui AVGVSTINI Libros de ciuitate Dei complectitur, in Bibliotheca *Portensi*, Lips. *1747*, 4.

QVEDLINBVRGENSES.

Tob. ECKARDI *Kurtze Nachricht von den oeffentlichen Bibliothequen zu* Quedlinburg, *Quedlinb. 1715*, 4.

— Codices MSC. *Quedlinburgenses*, quibus accesserunt variantes Lectiones e Codice perantiquo *Sulp.* SEVERI de Vita S. MARTINI, itemque inscriptiones in cella et basilica S. MARTINI; Dicta *eius* de Trinitate; Epistolae III de transitu eius; Vita S. BRICCII, MARTINI Successoris, et Epistolae III LVTHERI et MELANCHTHONIS ex autographis, *Quedlinb. ap. I. G. Sieuert*, *1723*, 4.

RINTELIENSIS.

Ioh. Nic. FVNCCII publica illustris Ernestinae *Rinteliensium* Academiae Bibliotheca, (s. Oratio de eius origine et incrementis, et Catalogus Librorum eiusdem,) *Rintelii*, *sumt. Bibliothecae*, *1733*, 4.

ROTENBVRGENSIS AD TVBARIM.

Andr. Sam. GESNERI Programma de nonnullis Bibliothecae Reipublicae *Rotenburgensis* memorabilibus.
v. in *Frid. Iac.* BEYSCHLAGII Sylloge varior Opusculorum, Tom. I, Fascic. IV, pag. 743-764. *Halae Sueuorum*, *1729*, 8.

SCHLEVSINGENSIS.

Chr. IVNCKERI Dissertatiuncula epistolaris de statu Bibliothecae Gymnasii *Schleusingensis*.
v. in Nouis Litterariis Germaniae, An. 1703, pag. 304-309.

SILESIAE.

De Bibliothecis *Silesiae*.
v. Frid. LVCAE *Schlesische Chronic*, *Part. II*, *Cap. VI*, *pag. 627-656*. Frankf. am Mayn, 1689, 4. *und der Schlesischen Kern-Chronic*, *P. II*, *p. 429-457*. Frankf. und Leipzig, *1711*, 8,

Ioh. Chr. KVNDMANNS *Nachricht von allen oeffentlichen und priuat-Bibliothequen im Herzogthum* Schlesien, *besonders in* Breslau.
v. in *Eiusd.* Libro inscripto: Academiae et Scholae Germaniae, praecipue Ducatus *Silesiae* in Nummis, *Vratisl. 1741*, 4. *pag. 324-426*.

STOLPENSIS.

Chr. Aug. FREYBERGII Bibliothecae *Stolpensi* Iusta persoluta, Programma, *Dresd. 1723*, 4.

— Programmata VIII de Scholarum, praesertim Saxonicarum, hyeme, (in quibus simul Bibliothecae *Stolpensis* memorabilia sistit,) *Dresdae*, *1726-1738*, 4.

VINARIENSIS.

Henr. Leonh. SCHVRZFLEISCHII Notitia Bibliothecae Principalis *Vinariensis*, iussu Ducis Sereniss. Wilhelmi Ernesti conscripta. Accedunt *Claudii* SALMASII in Chronicon HIERONYMI Latinum variae lectiones et emendationes ex IV Palatinis Codd. olim erutae etc. tum etiam ad Chronicon EVSEBII Graecum et alterum Paschale castigationes et animadversio-

versiones, passim e Schedis b. Fratris auctae et locupletatae. Editio secunda correctior, et accessione Supplementi auctior, *Ienae*, *ap. vid. Mayerianam*, *1715*, 4.

Ioh. Matth. GESNERI Gratulatio natalis Wilhelmi Ernesti, Duc. Sax. Vin. qua de commissa fidei suae Bibliotheca Ducali, praesertim qua fuit *Schurzfleischiana*, gratias agit, et, tum in ipsa gratiarum actione, tum in Appendice, notitiam Bibliothecae *Schurzfleischianae* suppeditat, *Vinariae*, *typis Mumbachianis*, *1723*, 4.

Et exstat in GESNERI Opusc. minor. T. V, *Vratisl. 1745, 8.* p. 3, sqq.

VINDOBONENSES.

Franc. Ern. BRVCKMANNI Epistola de Bibliothecis *Vindobonensibus* praecipuis.

Est prima inter *Eiusdem* Epistolas itinerarias, iunctim editas, *Wolffenb. 1742, 4.*

Petri LAMBECII Commentariorum de Augustissima Bibliotheca Caesarea *Vindobonensi* Libri VIII, *Vindob. typis Matth. Cosmerouii*, Lib. I, *1665*, II. *1669*, III. *1670*, IV. *1671*, V. *1672*, VI. *1674*, VII. *1675*, VIII. *1679*, *fol. cum fig. aen.* Voll. VI.

—— Commentariorum de Augustissima Bibliotheca Caesarea *Vindobonensi* Liber IX, quo continetur Catalogus Manuscriptorum Codicum Graecorum profanorum. Ex operis huius exemplo, in Bibliotheca Vffenbachiana Francofurti ad Moenum existente, descriptum huius Libri IX initium.

v. in SCHELHORNII Amoenitat. Litterar. Tom. V, p. 97-115.

—— Epistola ad Augustum, Ducem Brunsuicens. de Bibliothecae *Vindobonensis* Codicibus Manuscriptis, qui adornandae nouae omnium *Flauii* IOSEPHI operum editioni Graeco-Latinae possunt inseruire, *Vindob. typis Matth. Cosmerouii*, *1666*, 4.

Dan. de NESSEL Catalogus, siue Recensio specialis omnium Codicum Manuscriptorum Graecorum, nec non linguarum Orientalium, Augustissimae Bibliothecae Caesareae *Vindobonensis*, Partes VI, *Vindob. et Norimb. typis Leop. Voigt et Ioach. Balth. Endteri*, *1690*, *fol. cum fig. aen. Voll. II.*

Iac. Frid. REIMMANNI Bibliotheca acroamatica, comprehendens recensionem specialem omnium Codicum MSCtorum Augustiss. Bibliothecae Caesareae *Vindobonensis*, olim a *Petro* LAMBECIO et *Dan.* NESSELIO congesta, nunc autem in hanc concinnam epitomen redacta. Accessit Dissertatio praeliminaris, in qua de spissis LAMBECII et NESSELII Voluminibus accurate disseritur, etc. *Hanouerae*, *sumt. Nic. Foersteri*, *1712*, *8.*

Barth. Chr. RICHARDI Historia Bibliothecae Caesareae *Vindobonensis*, ad nostra tempora deducta, *Ienae*, *ap. Ioh. Fel. Bielkium*, *1712*, *8.*

Dilucida Repraesentatio magnificae et sumtuosae Bibliothecae Caesareae, iussu Caroli VI Rom. Imp. etc. curante Excellentiss. *Gundacaro* S. R. I. Comite ab Althan, a *Ioseph. Eman.* L. B. de FISCHER extructae, omnes aedificii partes accurate dimensas singulari studio delineauit atque aeri mandauit *Sal.* KLEINER. Picturas autem, quae oculis vndique occurrunt, lineis designauit atque in aes incidit *Ier. Iac.* SEDDMAYR, praemissa Tabularum explicatione Latina et Germanica, Pars I, *Viennae Austriae*, *typis Ioh. Petri a Ghelen*, *1737*, *fol.*

Bibliotheca *Windhagiana*, ab illustr. S. R. I. Comite *Ioh. Ioach. ab et in* WIND-

WINDHAG Ao. 1678, pro vſu publico et quotidiana frequentatione fundata, nunc vero ſub adminiſtratione *Ferd. Dominici* Nobilis Domini a GAARIENT et RAALL, Sac. Caeſar. Maj. Conſiliarii etc. ac fundationum *Windhagianarum* Adminiſtratoris, ad maiorem publici notitiam edita, *Viennae Auſtriae, typis Ioh. Bapt. Schilgen*, 1733, 4.

* Hic Catalogus in tabernis Librariis nunquam apparuit. Notatu digna quoque eſt praemiſſa Innocentii XI Pontif. Bulla, qua ſub dira excommunicationis poena prohibetur, ne quis librum, imo ſchedam, ex Bibliotheca ad vſum exportet, et commodo ad aliquod tempus det, vel accipiat.

WRATISLAVIENSES.

Breuis Bibliothecarum publicarum, quae *Vratislauiae* habentur, Enarratio.

v. in Nouis Litterar. Germaniae, An. 1703, p. 164-167.

Ioh. Chr. KVNDMANNI *Nachricht von den oeffentlichen und guten Privat-Bibliothequen der Stadt* Breſſlau.

v. ſupra Artic. SILESIAE.

Lettre de Mr. le Conſeiller privé IORDAN *à l'Auteur de la Vie de Germanicus, ſur les Bibliotheques de* Breſſlau.

v. *dans le Iournal litteraire d'Allemagne, Tom. II, p. 331-358.*

Cph. COLERI Oratio auſpicalis, cum, habita ſolenni Panegyri, Bibliotheca Mario-Magdalenaea, libris auctior et cultu ornatior, d. 24 Nov. Ao. 1644 vſibus publicis dedicaretur, nunc recuſa, *Vratisl. ap. Ioh. Geo. Steck*, 1699, 4.

Ioh. GEBHARDI Encaenia Bibliothecae *Rhedigerianae*, ſ. auſpicalis Oratio de Bibliotheca Eliſabethana, *Vratisl. typis Baumannianis*, 1661, 4.

Gottl. KRANZII Memorabilia Bibliothecae publicae Eliſabethanae *Vratislauienſis*, a fundatore *Rhedigerianae* dictae, *Vratisl. ap. Ioh. Geo. Steck*, 1699, 4.

WISMARIENSIS.

Henn. Ioach. GERDES Catalogus Bibliothecae Summi Regii Tribunalis *Wiſmarienſis*, Wiſm. *typis Matth. Martini*, 1703, *fol.*

WITTEBERGENSIS.

Andr. SENNERTI Bibliothecae Academiae *Wittebergenſis* publicae libri extantiores, claſſicique fere, vſui Academico, eidemque priuato, publicoque, exhibiti, *Witteb. typis Ioh. Wilckii*, 1678, 4.

WOLFFENBVTTELENSIS.

v. ſupra, GVELPHERBYTANA.

SECTIO II.

DE BIBLIOTHECIS PVBLICIS HISPANIAE.

Claudii CLEMENTIS Regiae Bibliothecae S. Laurentii *Eſcurialis* Deſcriptio.

Acceſſit *Eiusdem* Libris IV de Muſei, ſ. Bibliothecae, extructione, *Lugd.* 1635, 4. *pag.* 515-536.

Praefixae ſunt CYRILLI, *Alexandrini*, Homiliis in IEREMIAM, *Antv. ap. Plantin.* 1648, 8. et inſertae MADERI Collectioni Scriptorum de Bibliothecis, pag. 114-123.

Balth. CORDERII de Bibliotheca Regia S. Laurentii *Scorialenſi* in Hiſpania Epiſtolae duae.

Bibliot h. Bunav.

Alex. BARVOETII Catalogus praecipuorum Auctorum ineditorum MSS. qui in Bibliotheca *Scorialenſi* aſſeruantur.

v. poſt

v. post *Balth.* CORDERII Prolegomena ad CYRILLI *Alexandrini* Homilias in IEREMIAM, *Antv. 1648, 8.* et in MADERI Collectione Scriptorum de Bibliothecis, p. 124.

Mart. de la VERA Catalogus Manuscriptus Regiae Bibliothecae D. Laurentii, *1625, fol.*

SECTIO III.

DE BIBLIOTHECIS GALLIAE.

AVRELIENSIS.

Catalogus Librorum, qui *Aureliae* in Bibliotheca Germanicae Nationis extant, confectus An. 1664 [ab *Emmichio* NEERGORDIO, Cimbro, Bibliothecae Praefecto,] *Aureliae, ap. Ant. Rousselet, 1664, 4.*

Gisb. EDINGH Catalogus Librorum, qui *Aureliae* in Bibliotheca inclytae Nationis Germanicae extant, secundum seriem litterarum alphabeti digestus, *Aureliae, ap. Nic. Verjon, 1678, 8.*

PARISIENSES.

Dan. MAICHELII Introductio ad Historiam litterariam de praecipuis Bibliothecis *Parisiensibus*; locupletata Annotationibus atque methodo, qua rectus Bibliothecarum vsus et vera Studiorum ratio ostenditur etc. Iuxta exemplar excusum *Cantabr. sumt. Ioh. Frid. Gleditschii, Bibliop. Lipf. 1721, 8.*

Memoire Historique sur la Bibliotheque du Roy.
v. *à la tête du Catalogue des Livres imprimez de la Bibliotheque du Roy,* à Paris, *1739, fol. p. 1 - 82.*

Claude SALLIER *Notice de quelques Livres de la Bibliotheque du Roi, chargez de Notes manuscrites.*
v. *dans l'Histoire de l'Acad. des Inscript. Tom. IV, p. 427. Tom. V, p. 90.* Edit. d'Amsterd.

Iean BOIVIN *de* VILLENEVVE *Remarques historiques et critiques sur l'Anthologie MSC. qui est à la Bibliotheque du Roy.*
v. *dans les Memoir. de l'Acad. des Inscript. Tom. III, p. 347,* d'Amsterd.

Catalogus Codicum Manuscriptorum Bibliothecae Regiae, Tomi IV, *Paris. e Typogr. Regia, 1739-1744, fol. Voll. IV.*

Catalogue des Livres imprimez de la Bibliotheque du Roy, à Paris, *de l'imprimerie Royale, 1739-1742, fol. Voll. III.*

Ioh. GARNERII, Systema Bibliothecae Collegii Paris. Societat. Iesu, [vbi eius historia, prospectus, diuisio, et ratio.]
Iam adductum est supra, huius Libri Cap. I, Sect. III.

Bibliotheca insignis et regalis Ecclesiae Sanctiss. Martialis Lemouicensis, seu Catalogus Librorum Manuscriptorum, qui in eadem Bibliotheca asseruantur, *Paris. ap. Fratr. Barbou, 1730, 8. maj.*

ROTHOMAGENSIS.

Notice des Manuscrits de la Bibliotheque de l'Eglise Metropolitaine de Rouen, [*par* Mr. SAAS,] *à Rouen, 1746, 12.*

TRECENSIS.

Series Librorum, quorum donatione *Iac.* HENNEQVIN, Theologiae Parisiensis Doctor et Professor Sorbonicus, Bibliothecam F. F. Minorum *Trecensium* auxit 1656, *Trecis, ap. Franc. Iacquard, 1656, 4.*

SECTIO

SECTIO IV.

DE BIBLIOTHECIS PVBLICIS ITALIAE ET SICILIAE.

Ioh. Guil. BERGERI Programma de Museis Italicis.

v. in *Eiusd.* Stromateo Academico, *Lipſ.* 1745, 4. p. 28 - 41.

(*) *Bernardi de* MONTFAVCON Diarium Italicum, quod de Bibliothecis et Museis, Italiae in primis, etiam est conferendum, vide inter Itineraria erudita.

FLORENTINA.

Sigiſm. Reguli a S. SYLVERIO Bibliotheca Medicea reſcripta et celebrata, ad Coſimum III, Magnum Etruriae Ducem, *Lugd. ex Typog. Matth. Liberalis, 1673, 12.*

Pier Franc. MINOZZI *Biblioteca Medicea, ingrandita ed illuſtrata dal Gran Duca di Toſcano Coſimo III etc.* in Lione, *pr. Matth. Liberal, 1673, 12.*

La Libreria Mediceo - Laurenziana, Architettura di Michel Agnolo BVONAROTTI, diſegnata e illuſtrata da *Giuſeppe Ignazio* ROSSI, Architetto Fiorentino, *Firenze, nella Stamperia Granducale, 1739, charta Reg.*

Henr. ERNSTII Catalogus Librorum MSS. Bibliothecae Mediceae, quae aſſervatur *Florentiae* in coenobio D. Laurentii, *Amſt. ap. Ioh. Ianſſonium, 1641, 8.*

Wilh. LANGII Catalogus Codicum MSS. Bibliothecae Mediceae.

Acceſſit *Petri* LAMBECII Prodromo Hiſtoriae Litterar. a *Ioh. Alb.* FABRICIO edito, *Lipſ. et Frf. 1710, fol. p. 135 - 168.*

Lucae HOLSTENII Catalogus Codicum MSS. rariſſimorum Bibliothecae Mediceae.

v. in *Mich.* LILIENTHAL Selectis hiſtoric. et litterariis, *Regiom. et Lipſ. 1715, 8. p. 85 - 113.*

Ant. MAGLIABECHII Catalogi Librorum Arabicorum, Perſicorum, Turcicorum et Hebraicorum, aſtronomicorum, medicorum, hiſtoricorum et philoſophicorum, in Bibliotheca Palatina Magni Ducis Etruriae, nunc primum ex autographo editi.

v. in SCHELHORNII Amoenitat. Litterar. Tom. III, p. 172 - 222.

Steph. Euodii ASSEMANNI Bibliothecae Mediceae Laurentianae et Palatinae Codicum Manuſcriptorum Orientalium Catalogus, cum Notis, curante *Ant. Franc.* GORIO, *Florentiae, ex Typogr. Albiziniano, 1742, fol.*

MEDIOLANENSIS, ſ. AMBROSIANA.

Erycii PVTEANI Oratio de vſu fructuque librorum Bibliothecae Ambroſianae, ad Card. BORROMAEVM.

v. inter PVTEANI Oratt. ſub Titulo Suadae Atticae, *Lugd. Bat. 1623, 8.* Num. V, p. 85.

Iac. Phil. OPICELLI Monumenta Bibliothecae Ambroſianae, *Mediolani, 1618, 8.*

Petri Pauli BOSCHAE de Origine et ſtatu Bibliothecae Ambroſianae Libri V, in quibus de Bibliothecae conditore, conſeruatoribus et Collegii Ambroſiani Doctoribus, vt et de illuſtribus Pictoribus, aliisque Artificibus, et denique de reditibus *eiusdem* Bibliothecae amplis, agitur.

v. in Theſauro Antiquit. et Hiſtor. Italiae, Tom. IX, Part. VI.

MESSANENSIS IN SICILIA.

Catalogus Codicum Graecorum, qui manuſcripti reperiuntur in Archimandritatu S. Saluatoris *Meſſanae.*

v. in Theſauro Antiquit. et Hiſtor. Siciliae, Tomo IX, poſt *Placidi* REYNAE Notit. hiſtor. Vrbis *Meſſanae.*

PATAVINAE.

Iac. Phil. TOMASINI Bibliothecae *Patavinae* Manuscriptae publicae et priuatae, quibus diuersi Scriptores, hactenus incogniti, recensentur ac illustrantur, *Vtini, typis Nic. Schiratti, 1639, 4.*

Bibliotheca Medico - Philosophico - Philologica inclytae Nationis Germanae Artistarum, quae *Patauii* degit, [s. huius Bibliothecae librorum Catalogus, confectus a *Franc.* STOCKHAMERO et *Andr.* BRIDLERO, Bibliothecariis,] *Patauii, typis Pasquati, 1677, 4.*

PISTORIENSIS.

Franc. Ant. ZACCARIA de MSS. Codicibus, qui in Bibliotheca *Pistoriensis*, vt aiunt, Sapientiae adseruantur, Epistola.
v. *nella Raccolta d' Opuscoli Scientifici e filologici, Tom. XXX, p. 435 - 486.*

ROMANAE.

a) VATICANA.

Onuphrii PANVINII de Bibliotheca Vaticana.
v. in *Franc.* SCHOTTI Itinerario, *Vicent. 1601, 4.* p. 148, et in MADERI Collect. Scriptor. de Biblioth. p. 93.

Mutio PANSA *della Libraria Vaticana Ragionamenti, divisi in quattro parti, ne quali non solamente si discorre dell' origine e rinovatione di essa; ma anco delle Pitture, che vi sono nuovamente fatte; di tutti l' Opere del Papa Sisto V; dell' Historie de' Concilii generali fino al Tridentino; delle Librarie famose e celebri del mondo; di tutti Huomini illustri per l' inventione delle lettere etc.* in Roma, *appresso Giov. Martinelli, 1590, 4.*

Angeli ROCCHAE Bibliotheca Apostolica Vaticana a Sixto V, Pont. Max. in splendidiorem commodioremque locum translata, Commentario variarum artium ac scientiarum illustrata, *Romae, ex typogr. Apostolica Vaticana, 1591, 4.*

Ant. CICARELLAE Descriptio Bibliothecae Vaticanae.
v. in Vita Sixti V, Historiae PLATINAE subnexa, *Colon. 1626*, p. 468, et in MADERI Collect. Scriptor. de Biblioth. p. 105.

Ioh. CIAMPINI Catalogus S. R. E. Bibliothecariorum.
Adiectus est *Eiusd.* Examini Libri pontificalis, *Romae, 1688, 4. p. 1 - 99.*

Frid. SYLBVRGII Catalogus Librorum manuscriptorum in Bibliotheca Electorali Palatina. [postea Romam in Vaticanam translata.]
v. in *Ludov. Chr.* MIEGII Monumentis pietat. et litterar. viror. illustr. *Frf. 1702, 4. Part. I, p. 1, seqq.*

Leon. ALLATII Instructio de Bibliotheca Palatina Romam transportanda, quam ex Manuscripto Italico Bibliothecae *Mayerianae* eruit et Latine vertit *Mich. Frid.* QVADE. *Gryphisw. 1708, 4.*

Ios. Simonii ASSEMANNI Bibliotheca Orientalis Clementino - Vaticana.
* Titulum integrum vide supra, Lib. II, Cap. XII, Sect. I.

b) LANCISIANA.

La Bibliotheca Lancisiana, *overo distinto Ragguaglio della publica Libreria eretta l' Anno 1714, nel sacro Pontificio Archiospedale di S. Spirito di Roma, da* Gio. Maria LANCISI, *descritto dall' Abate* Christoforo CARSVGHI, *con una orazion,* de recto vsu Bibliothecae, *in Roma, per il de Martiis, 1718, 4.*

c) COENOBII S. AVGVSTINI.

Bibliotheca Angelica, Litteratorum Litterarumque Amatorum commoditati dicata, Romae in aedibus Augustinianis, *Romae, ap. Steph. Paulinum, 1608, 8.*
* Continet titulos et classes, in quas diuisa fuit Bibliotheca *Angeli* ROCCHAE, quam *Coenobio* S. *Augustini* vrbis Romae donauit, quod ideo monendum, ne quis Catalogum ipsorum librorum in hoc opusculo quaerat.

TAV-

TAVRINENSIS, ſ. SABAVDICA.

Scipione MAFFEI *Lettera al Sig. Apoſtolo* ZENO, *intorno ad alcuni Codici della Libreria Ducale di* Torino.

v. nel Giornale de' Letterati d' Italia, Tom. VI, p. 449 - 484. e nelle Rime e Proſe di MAFFEI, Venez. *1719, 4. p. 199.*

—— *La même Lettre, traduite de l' Italien.* *v. dans la Bibliotheque ancienne et moderne de* I. *le* CLERC, *Tom. XXVII, p. 326, et ſuiv.*

—— *The ſame Letter, translated into* English.

v. *in the Memoirs of Litterature, Vol. II,* Novemb. 1712, p. 33,

VENETAE.

Iac. Phil. TOMASINI Bibliothecae Venetae manuſcriptae publicae et priuatae, quibus diuerſi Scriptores, hactenus incogniti, recenſentur, *Vtini, typis Nic. Schiratti, 1650, 4.*

Graeca D. Marci Bibliotheca Codicum manuſcriptorum, per titulos digeſta, Praeſide et Moderatore *Laur.* THEVPOLO, Equite et D. Marci Proc. Iuſſu Senatus, [Auctoribus *Ant. M.* ZANETTO et *Ant.* BONGIOVANNI,] *Venetiis, ap. Simon. Occhi, 1740, fol.*

Latina et Italica D. Marci Bibliotheca Codicum Manuſcriptorum, per titulos digeſta, Praeſide et Moderatore *Laur.* THEVPOLO. Iuſſu Senatus, [Auctore *Ant. M.* ZANETTO,] *Venetiis, ap. Sim. Occhi, 1741, fol.*

Bibliotheca almi Conuentus SS. Ioannis et Pauli, Venetiarum Ordinis Praedicatorum, nuper aperta a *Iac. Maria* IANVITIO, infimo *eiusdem* Ordinis et Conuentus alumno, nullius Scientiae Profeſſore, minimeque in Poeſi verſato, *Venetiis, typis Ioſ. Prodocimi, 1683, 4.*

* Hoc Scriptum neque hiſtoricam deſcriptionem, neque Catalogum certo ordine confectum huius Bibliothecae, continet, ſed emblemata et diſticha in Auctores, quorum libri in iſta Bibliotheca exſtitere.

SECTIO V.
DE BIBLIOTHECIS PVBLICIS HELVETIAE.

BERNENSIS.

Ioh. Rod. RODOLPHI Bibliothecae Ciuicae *Bernenſis*, e ſuis primordiis, incrementis etc. praecipue vero nupera, Illuſtriſſ. Procerum mandato, ſuſcepta inſtauratione, breuis et hiſtorica deſcriptio. Adiecta eſt Diſſertationi Propaedeuticae, cui Titulus: S. Theologiae Doctor et Diſcipulus, *Bern. 1699, 4.*

Illuſtris Gymnaſii *Bernenſis*, eiusque Bibliothecae, moderna facies.

v. in Bibliotheca Bremenſi, Claſſ. VI, Faſcic. IV, p. 716 - 735.

SAN - GALLENSIS.

Ioh. KESLERI Bibliotheca *San - Gallenſis*, VADIANVM Conſulem, per proſopopoeiam alloquens, ſeque et rem litterariam Senatui quam optime commendans.

v. in *Melch.* GOLDASTI Scriptor. Rer. Alamannicarum, *Frf. 1661, fol.* Tom. III, p. 155 - 164.

TIGVRINA.

Henr. HVLDERICI Bibliotheca noua *Tigurinorum*, publico-priuata, *Tiguri, 1629, 4.*

Catalogus Librorum Bibliothecae *Tigurinae*, Tomus I, II, *Tiguri, ex offic. Heideggeriana, 1744, 8. Voll. II.*

Ioh. Iac. BREITINGERI de ſingularibus fatis Codicis MS. αὐτογράφȣ *Ioh.* VITODVRANI, quem Bibliotheca *Turicenſis* poſſidet.

v. in Muſeo Heluet. Partic. XIII, p. 615 - 625.

SECTIO VI.

DE BIBLIOTHECIS PVBLICIS BRITANNIAE.

GENERATIM.

Catalogi Librorum manuſcriptorum Angliae et Hiberniae, in vnum collecti, cum Indice alphabetico, [Editore *Eduardo* BERNARDO,] *Oxoniae, e Theatro Sheldoniano, 1697, fol.*

CANTABRIGIENSES.

Thomae IAMESII Ecloga Oxonio-Cantabrigienſis, tributa in Libros duos, quorum prior continet Catalogum confuſum librorum manuſcriptorum, in Bibliothecis duarum Academiarum, *Oxoniae* et *Cantabrigiae;* poſterior Catalogum eorum diſtinctum et diſpoſitum ſecundum quatuor facultates, obſeruato tam in nominibus, quam in operibus ipſis, alphabetico litterarum ordine, etc. *Londini, impenſ. Geo. Bishop et Ioh. Norton, 1600, 4.*

Catalogus Librorum manuſcriptorum in Bibliotheca Collegii corporis CHRISTI in *Cantabrigia,* quos legauit *Matth.* PARKERVS, Archiepiſcopus Cantuarienſis, *Londini, ap. Gul. et Ioh. Innys, 1722, fol.*

LONDINENSES.

Dav. CASLEY's *Catalogue of the Manuſcripts of the King's Library; an Appendix to the Catalogue of the* Cottonian *Library; together with an Account of Books burnt or damaged by a late Fire: one hundred and fifty Specimens of the Manner of Writing in different ages, from the third to the fifteenth Century, in Copper-Plates: and ſome Obſervations upon MSS. in a Preface,* London, *print. by Rob. Gosling and Iohn Brindley, 1734, 4.*

William READING's *Hiſtory of the ancient and preſent ſtate of Sion-College, and of the London-Clergy's Library there.*

Acceſſit Bibliothecae Sionenſ. mox laudandi Catalogi Parti II in fine.

Catalogus vniuerſalis Librorum omnium in Bibliotheca Collegii Sionii apud *Londinenſes,* vna cum Elencho interpretum SS. Scripturae, Caſuiſtarum, Theologorum Scholaſticorum, etc. per I. S. [i. e. *Iac.* SPENCERVM,] *Lond. ex offic. Rob. Leyburni, 1650, 4.*

Guil. READING Bibliothecae Cleri *Londinenſis* in Collegio Sionenſi Catalogus, duplici forma concinnatus. Pars prior exhibet libros, iuxta ordinem Scriniorum diſtributos, et ad proprias claſſes redactos; Pars altera omnium Auctorum nomina, et rerum praecipuarum capita, ordine alphabetico complectitur. Accedit Hiſtoria Collegii et Bibliothecae Sionenſis, Anglice ſcripta, *Londini, typis I. Watts, 1724, fol.*

Catalogus Librorum in Bibliotheca Scholae Paulinae *Londini.*

v. Sam. KNIGHT's *Life of* Iohn COLET, *Lond. 1724, 8.* in adiectis Miſcellaneis, Num. XXI, pag. 475-494.

Bibliotheca illuſtris medii templi Societatis, in ordinem iuxta rerum naturam redacta et digeſta auſpicio et ſumtu *Barth.* SHOWER, Militis, huius aedis Quaeſtoris, *Lond. 1700, 8. maj.*

Catalogus Librorum manuſcriptorum Bibliothecae *Cottonianae,* cui praemittitur *Rob.* COTTONI, Equitis Aurati et Baronetti, Vita, et Bibliothecae *Cottonianae* Hiſtoria et Synopſis, Scriptore *Thoma* SMITHO,

THO, *Oxonii*, *e Theatro Sheldoniano*, *1696*, *fol.*

An Appendix to the Catalogue of the Cottonian *Library.*

v. Dav. CASLEY'S *Catalogue of the Manuscripts of the King's Library*, London, *1734*, 4. *pag. 313-345.*

OXONIENSES.

Tho. IAMESII Ecloga *Oxonio-Cantabrigiensis.*

v. paullo supra, sub Artic. CANTABRIGIENSES.

Historia Bibliothecae *Bodleianae* Oxoniensis. Praemissa est Catalogis Libror. MStor. Angliae et Hibern. ab *Edv.* BERNARDO collectis et editis, *Oxon. 1697*, *fol.*

Tho. IAMESII Catalogus vniuersalis Librorum in Bibliotheca *Bodleiana.* Accessit Appendix Librorum, recens allatorum, *Oxoniae*, *exc. Ioh. Lichfield*, *1635*, 4.

Tho. HYDE Catalogus impressorum Librorum Bibliothecae *Bodleianae* in Academia Oxoniensi, *Oxonii*, *e Theatro Sheldoniano*, *1674*, *fol.*

Catalogus impressorum Librorum Bibliothecae *Bodleianae* in Academia Oxoniensi, confectus, vti praefatio docet, a *Ios.* BOWLESIO, *Rob.* FYSHER, et *Eman.* LANGFORDO, *Oxonii*, *e Theatro Sheldoniano*, *1738*, *fol. Voll. II.*

SECTIO VII.

DE BIBLIOTHECIS PVBLICIS BELGII.

AMSTELODAMENSIS.

Catalogus Bibliothecae publicae *Amstelodamensis*, Amst. *ap. Casp. Commelinum*, *1668*, 4.

FRANEKERANA.

Catalogus Librorum Bibliothecae publicae, quae est in illustrium Frisiae Ordinum Academia *Franekerana;* Statuta et Leges eiusdem Bibliothecae, *Franekerae*, *exc. Idzardus Alberti*, *1656*, *fol.*

—— Idem, *Franequerae*, *exc. Franc. Halma*, *1713*, *fol.*

HARLEMIANA.

Catalogus Librorum Bibliothecae *Harlemianae*, Harlemi, *typis Wilh. van Kessel*, *1716*, 4.

LOVANIENSIS.

Valerii ANDREAE *Desselii* Bibliothecae *Louaniensis* primordia, *Louanii*, *1638*, 4.

Erycii PVTEANI Auspicia Bibliothecae publicae *Louaniensis.* Accedit Catalogus librorum primae collectionis, *Louanii*, *ap. Ev. di Witte*, *1639*, 4.

LVGDVNO-BATAVA.

Petri BERTII Nomenclatio Bibliothecae Academiae *Lugduno-Batauae*, cum epistola de ordine eius atque vsu, *typis Raphelengii*, *1595*, 4.

Frid. SPANHEMII Bibliothecae *Lugduno-Batauae* noua auspicia, Sermo academicus, dictus d. 29 Octob. 1674.

Praemittitur Catalogo Bibliothecae publ. *Lugduno-Batauae*, Lugd. Bat. *1674*, 4. et exst. in SPANHEMII Opp. Tom. II, pag. 1426.

Catalogus Bibliothecae publicae *Lugduno-Batauae*, Lugd. Bat. *ex offic. Elseuiriana*, *1640*, 4.

Catalogus Bibliothecae publicae *Lugduno-Batauae* nouiter recognitus. Accessit incomparabilis Thesaurus Librorum orientalium, praecipue MSS. *Lugd. Bat. ap. vid. et hered. Ioh. Elseuirii*, *1674*, 4.

Cata-

Catalogus Librorum, tam impressorum, quam manuscriptorum, Bibliothecae publicae Vniuersitatis *Lugduno-Batauae*, Lugd. Bat. *sumt. Petri van der Aa*, *1716*, *fol.*

(*) Adiecta est huic Catalogi exemplo Continuatio eiusdem manu scripta, eorum scilicet librorum, qui accesserunt Bibliothecae ab Ao. 1716, vsque 1736.

VLTRAIECTINA.

Corn. DVVERDEN Oratio de restauratione ac renouatione Bibliothecae *Vltraiectinae*, Vltraj. *ap. Ioh. a Waesberge*, *1644*, 4.

Bibliothecae *Traiectinae* Catalogus, *Traj. ad Rhen. typis Sal. Rhodii*, *1608*, 4.

Catalogus Bibliothecae *Vltraiectinae*, Traj. Bat. *ex offic. Meinardi a Dreunen*, *1670*, *fol.*

Catalogus Bibliothecae *Traiectino-Batauae*, Traj. ad Rhen. *ap. Guil. van de Water*, *1718*, *fol.*

SECTIO VIII.

DE BIBLIOTHECIS PVBLICIS POLONIAE.

Ern. Mart. CHLADENII Gentis *Zalusciae* Oracula, rei litterariae auspicatissima, recensita, et Oratio, Varsauiae in certamine litterario recitata, *Vitemb. prelo Schlomachiano*, *1747*, 4.

— Bibliothecae *Zalusciae* Dedicatio, *ibid. 1747*, 4.

Ioh. Dan. IANOZKI *Nachricht von denen in der* Zaluskischen *Bibliothec sich befindenden raren Polnischen Büchern*, I Theil, *Dreßden, bey Geo. Conrad Walther*, *1747*, II Theil, *Breßlau*, *bey Ioh. Iac. Korn*, *1749*, *8. maj.*

SECTIO IX.

DE BIBLIOTHECIS PVBLICIS PRVSSIAE.

ELBINGENSIS.

Geo. Dan. SEYLER de Bibliothecae *Elbingensis* publicae origine, fatis, atque incrementis, Dissertatio, *Elbingae*, *1736*, 4.

GEDANENSIS.

Sam. SCHELGVIGII Dissertatio de incrementis Bibliothecae *Gedanensis*, Gedani, *1677*, 4.

REGIOMONTANAE.

Mich. LILIENTHALS *Beschreibung der* Koenigsbergischen *Schloß-Bibliothec.*

S. *im Erleuterten Preussen*, *Tom. I*, *Part. X*, *pag. 725-766.*

Theoph. Sigefr. BAYERI Programma, quo Bibliothecam Senatus Palaeopolitani incrementis litterarum consecratam d. XI Cal. Maii ad vsus bonorum omnium apertum publice iri, edicit et denunciat, *Regiomonte*, *litteris Reusnerianis*, *1718*, 4.

Gottfr. Bernh. CASSEBVRG *Nachricht von der* Koenigsbergischen *Stadt-Bibliothec.*

v. in Actis Borussicis, Volum. III, pag. 676-695.

Mich. LILIENTHALS *Nachricht von der neuen Einrichtung der* Koenigsbergischen *Stadt-Bibliothec.*

v. im Erleuterten Preussen, *Tom. V. Part. IX*, *p. 615-627.*

— *Nachricht von einigen Bibel-Vbersetzungen*, *welche vor* LVTHERI *Version heraus-*

herausgekommen, und auf der Koenigsbergischen *Stadt-Bibliothec befindlich sind.*
S. *im Preussischen Zehnden, Vol. II, Part. II, pag. 36.*

Ioh. Cph. VOLBRECHTS *Beschreibung der Wallenrodischen Bibliothec zu* Koenigsberg.
S. *im Erleuterten Preussen, Tom. III, Part. XXXIII, p. 617-655.*

—— *Nachricht von denen auf der Koenigl. und Wallenrodischen Bibliothec befindlichen Codicibus MStis* Simonis GRVNAVEN.
S. *im Erleuterten Preussen, Tom. II, pag. 375, seqq.*

THORVNENSIS.

Petri IAENICHII Notitia Bibliothecae *Thorunensis*, qua de eius origine et incrementis, Codicibus MStis, aliisque notatu dignis, nonnulla breuiter et succincte exponuntur, *Ienae, sumtu Ioh. Phil. Haasii, 1723*, 4.

SECTIO X.

DE BIBLIOTHECIS PVBLICIS DANIAE.

Henr. FVIREN Bibliotheca medica, quam patriae Academiae [i. e. *Hafniensi,*] legauit, *Hafn. typis vid. Petri Hakii, 1659*, 4.

Petri SCAVENII Designatio Librorum in qualibet facultate, materia et lingua rariorum, etc. in amorem patriae et supplementum instructissimae Bibliothecae Regiae, conquisitorum, *Hafn. typis Chr. Weringii, 1665*, 4.

Ioh. MVLENII Bibliotheca, libris rarissimis in qualibet facultate et materia instructa, publicae Academiae Bibliothecae donata, *Hafn. typis Matth. Godicchenii*, *1670*, 4.

Petri Ioh. RESENII Bibliotheca, Regiae Academiae *Hafniensi* donata, cui praefixa est *eiusdem* RESENII Vita, *Hafn. typis Conr. Hartv. Neuhofii, 1685*, 4.

Adami Henr. LACKMANNI de Codice Bibliothecae Academicae *Hafniensis* membranaceo, in quo ADAMI *Bremensis* opera inscripta fuere, Dissertatio critico-litteraria, *Kiliae, 1746*, 4.

SECTIO XI.

DE BIBLIOTHECIS PVBLICIS SVECIAE.

Olaui CELSII Bibliothecae *Vpsaliensis* Historia, *Vps. 1745, 8. maj.*

ANONYMI in Bibliothecae *Vpsaliensis* Historiam Stricturae, *Vps. 1746, 8. maj.*

Catalogus Librorum, quibus *Ioh. Gabr.* SPARVENFELDIVS Bibliothecam publ. Academiae *Vpsaliensis* auxit et exornauit.
v. supra, Lib. I, Cap. III, Sect. VII, §. V.

Apographum Donationis testamentariae, qua Sac. Reg. Maj. Regnique Sueciae Senator et Cancellarius Magnus, Dn. *Magnus Gabr. de la* GARDIE, Academiae *Vpsaliensi* et Collegio Antiquitatum legauit in perpetuum bonam copiam Librorum MStorum, aut alias rariorum, pertinentium ad Antiquitates, et Historiam trium regnorum Aquilonarium, *Holmiae, typis Nic. Wankiuii, 1672, fol.*

SECTIO XII.

DE BIBLIOTHECIS RVSSIAE.

Athanasii SCHIADAE Arcana Bibliothecae Synodalis et Typographicae Moscuensis sacra, tribus Catalogis Codicum Manuscriptorum Graecorum retecta, nunc denuo luci publicae exposita, accurante *Ioh. Erh.* KAPPIO, *Lips. ap. Ioh. Frid. Gleditschii fil.* 1724, 8.

Gottfr. RVHLMANNS *Auflœsung der Frage, was es für eine Bibliothec seyn moechte, welche vorigen Jahres die reisende Russen in einem von der Caspischen See Nord-Ostwerts tief ins Land hinein gelegenen grossen steinernen Gebaeude gefunden, und aus selbiger drey Bücher mit nach Petersburg gebracht haben*, Schleitz, 1721, 4.

CAPVT IV.

CATALOGI ET DESCRIPTIONES HISTORICAE BIBLIOTHECARVM PRIVATORVM.

A.

Catalogus Librorum *Isaaci* ABVAB, Rabini primarii S. Theologiae inter Iudaeos Professoris, *Amst. ap. Dav. Tartas*, 1693, 4.

Bibliotheca *Iac.* AKERSLOOT.

v. cum Bibliotheca *Guil. van* HEVKELOM, vide infra.

Catalogus Bibliothecae *Chr. Gottfr.* ALBERTI, Sen. et Past. Schaffstaed. *Lips.* 1727, 8.

Catalogus Librorum *Iani* ALBINI, I. V. D. *Dordraci, ap. Corn. Willegaerts, 1696, 8.*

Bibliotheca *Almeloueniana*, s. Catalogus Librorum *Theod. Ianssonii ab* ALMELOVEEN, M. D. *Amst. ap. Ioh. Wolters*, 1713, 8.

La Biblioteca Aprosiana, *Passatempo autunnale di* Corn. Aspasio ANTIVIGILMI, *trà Vagabondi di Tabbia detto l'Aggirato*, Bologna, *per li Manolessi*, 1673, 12.

Bibliotheca *Aprosiana*, Liber rarissimus, et a nonnullis inter ἀνεκδότους numeratus, ex lingua Italica in Latinam conuersus. Praemisit Praefationem, Notasque nonnullas addidit, *Ioh. Cph.* WOLFIVS, *Hamb. litteris Abr. Vandenhoeck*, 1734, 8.

Catalogus Librorum, qui reperiri possunt Bononiae in Bibliotheca *Ioh. Ambr. de* ARGELATIS, pro annis 1712, 1713, *Bononiae, typis Ioh. Petri Barbiroli*, 1712, 8.

Bibliotheca *Arkeliana*, s. *Corn. van* ARKEL, Eccl. Remonstr. Rotterod. Past. *Roterod. ap. Ioh. Dan. Beman*, 1725, 8.

Bibliotheca *Arnoldina*, s. Catalogus Librorum *Cph. et Andr.* ARNOLDI, Gymnas. Norib. Professorum, [confectus a *Sebast. Iac.* IVNGENDRES,] *Norib.* 1725, 8.

Catalogus Bibliothecae *Dan. Henr. ab* AVEMAN, *Cellis*, 1747, 8.

B.

Catalogus Librorum Bibliothecae *Nic.* BACHELIER, Ecclef. Rhemens. Decani, *Paris.* 1725, 4.

Biblio-

Bibliotheca *Bachouiana*, f. Catalogus librorum *Ioh. Frid.* L. B. BACHOVEN, *ab* ECHT, Duc. Sax. Goth. Minift. Stat. *Gothae, typis Reyherianis*, 1737, 8.

Bibliotheca *Baluziana*, f. Catalogus librorum *Steph.* BALVZII, Tutelenfis, Partes III, [quarum tertia complectitur Codices MSS., Diplomata et Collectanea,] *Parif. ap. Gabr. Martin et Ioh. Boudot*, 1719, 8. *Voll. II.*

Index Bibliothecae, qua *Franc.* BARBERINVS, S. R. E. Cardinalis Vicecancellarius, magnificentiffimas fuae Familiae ad Quirinalem aedes magnificentiores reddidit, Tomi III, Libros typis editos complectentes, *Romae, typis Barberinis, exc. Mich. Hercules*, 1681, *fol. Voll. II.*

(*) Tomus III, in Titulo promiffus, haud prodiit.

Bibliotheca *Bariniana*, f. Catalogus librorum *Ioh.* BARINII, Theologi et Philologi, *Amft. ap. Henr. Desbordes*, 1709, 8.

Bibliotheca *Barreana*, f. Catalogus librorum *Steph.* BARRE, *Aurel. ap. Petr. Rouzeau*, 1704, 8.

Catalogus Librorum D. D. Comitis * * * [de BARTENSLEBEN,] *Parif.* 1712, 12. *maj.*

Bibliotheca felecta *Bartoli* BARTHOLINI, Eloqu. Prof. Reg. *Hafniae, typis Matth. Godicchenii*, 1669, 4.

Catalogus librorum *Iac.* BASNAGII, Ecclef. Hag. Paft. *Hagae Com. ap. Ioh. Swart*, 1724, 8.

Inventaire et Prifée des Livres trouvés en la Bibliotheque de François de BASSOMPIERRE, *à Paris, Seb. Cramoify*, 1646, 4.

Catalogus Librorum *Gottfr. Leonh.* BAVDISII, ICti et Prof. Lipf. *Lipf.* 1740, 8.

Catalogus Librorum *Domin.* BAVDII et *Andr.* HARCKONIS, *Lugd. Bat. ap. Ludov. Elzevirium*, 1614, 4.

Catalogus Librorum *Balth.* BEKKERI, Theol. D. et Ecclef. Amftelaedamenf. Paftor. *Amft. ap. Dan. van den Dalen*, 1698, 8.

Catalogus Bibliothecae *Belharnofianae*, f. *Franc. de* BEAVHARNOIS, Aurelianenf. Prouinc. Prof. *Aureliae, apud Ioh. Boyer*, 1683, 4.

Bibliotheca *Bentefiana*, f. Catalogus librorum *Alberti* BENTES, Iudicum Amftelod. Praefidis, *Amft.* 1702, 4.

A Catalogue of the Library of Francis BERNARD, *Fellow of the College of Phyficians and Phyfician to S. Bartholomews Hofpital*, Lond. 1698, 8.

Catalogus Librorum *Matthiae a* BEVNINGEN, *Amft. ap. Ioh. Raueften*, 1670, 4.

Bibliotheca *Beyeriana*, f. *Geo.* BEYERI, I. V. D. et Prof. Pand. in Acad. Vitemb. Praemiffa eft *eiusdem* Vita, defcripta per *Ioh. Guil.* IANVM, *Vitemb. litteris Koberfteinianis*, 1715, 8.

Bibliotheca *Bigotiana*, f. Catalogus Librorum *Ioh. Nic.* et *Lud. Emerici* BIGOTII, Partes III, *Parif. ap. I. Boudot, Car. Ofmont et Gabr. Martin*, 1706, 8. *Voll. II.*

(*) Cum hac Bibliotheca commixta et fimul vendita eft inftructiffima Bibliotheca *Memmiana*, quamuis nulla eius in Titulo praefenti fit mentio, qua de fraude conqueritur *Profp.* MARCHAND *dans l'Hiftoire de l'Imprimerie*, à la Haye, 1740, 4. pag. 95 et 96.

Catalogus Librorum *Ioh.* BIRDERII, *Lugd. Bat. in offic. Abr. Commelini*, 1638, 4.

Catalogue des Livres de la Bibliotheque de feu Mr. Le BLANC, *Secretaire d'Etat*, à Paris, *chez Gabr. Martin*, 1729, 8.

Catalogus Librorum *Dav.* BLONDELLI, Hiftor. Prof. Amftelod. *Amft. ap. Ioh. Lefcaille*, 1655, 4.

Catalogue des Livres de la Bibliotheque de feu M. BLVET, *Avocat en Parlement*, à Paris, *chez Pierre le Petit*, *1667*, *12. maj.*

Bibliotheca *Boendermakeriana*, Amſt. *1722*, *8.*

Bibliotheca *Boeſcheniana*, ſ. Catalogus Librorum *Ern. Guntheri* BOESCHENII, *Lipſ. ap. Barth. Keckium*, *1712*, *8.*

Bibliotheca du-Boiſiana, *ou Catalogue de la Bibliotheque de S. E. le Cardinal du* BOIS, *recueillie ci-devant par l'Abbé* BIGNON, IV Parties, *à la Haye*, *chez Iean Swart et B. de Hondt*, *1725*, *8. Voll. II.*

Catalogus Bibliothecae *Alberti* BOSCH, *Hagae Com. ap. Bet. de Hondt*, *1729*, *8.*

Bibliotheca *Boſiana*, ſ. Libri *Godofr. Chr.* BOSII, Archi-Diac. ad D. Thom. Lipſ. *Lipſ. 1699*, *8.*

Catalogue de la Bibliotheque de M. BOVCOT, *Garde-Rolle des offices de France*, *avec un Catalogue des Eſtampes*, à Paris, *1699*, *12. maj.*

Bibliotheca *Breitenauiana*, ſiue Operum, Librorum, Scriptorum ad omne litterarum genus ſpectantium, editorum et ineditorum, quae *Cph.* GENSCH, a BREITENAV, comparauit, digeſſitque, Catalogus, in Tomos III, et Partes VIII, diuiſus, ac ſelectis quibusdam Annotationibus inſtructus. Praemiſſa eſt memoria *Breitenauiana*, ſcriptore *Ioh. Henr.* a SEELEN, *Lubecae*, *typis Greenianis*, *1747*, *4. Vol. III.*

Catalogus Bibliothecae, plus quater mille Libris impreſſis et manuſcriptis inſtructae, *Ioh.* BRIDGESII, *Londini*, *8.*

Catalogue des Livres de Mr. BRIOT, *à Paris*, *1679*, *4.*

Muſeum ſelectum, ſ. Catalogus Librorum *Mich.* BROCHARD, cum Indice Auctorum alphabetico, *Pariſ. ap. Gabr. Martin*, *1729*, *8.*

Catalogus Bibliothecae *Iani* BROVKHVSII, *Amſt. in offic. Wetſteniana*, *1708*, *8.*

Catalogus Librorum *Iuſti* BVLAEI. *v.* infra Catal. *Arn.* a NYVELT.

Bibliotheca *Bultelliana*, ſ. Catalogus Librorum Bibliothecae *Car.* BVLTEAV, Regi a conſiliis et Secretarior. regior. Decani, digeſtus et deſcriptus a *Gabr.* MARTIN, cum Indice Auctorum alphabetico, Partes II, *Pariſ. ap. Petr. Giffart et Gabr. Martin*, *1711*, *8. Voll. II.*

Catalogi Bibliothecae *Bunauianae* Specimen, *Lipſ. impr. Ioh. Gottl. Imman. Breitkopf*, *1748*, *4. maj.*

Bibliotheca *Burckhardiana*, ſ. Catalogus Librorum *Ioh. Henr.* BVRCKHARDI, Med. D. et Duc. Brunſv. Luneb. Archiatri, Partes IV, *Helmſt. typis Drimbornianis*, *1743*, *8. Voll. II.*

Catalogue des Bibliotheques de Mr. BVRLVGAY, *Theologal de Sens*, *et de Mr. de* CORBIGNY, à Paris, *1709*, *12. maj.*

Bibliotheca *Burmanniana*, ſ. Catalogus Librorum *Petri* BVRMANNI, I. V. D. Hiſtor. Graec. Ling. etc. Prof. Leid. *Lugd. Bat. ap. Sam. Luchtmans*, *1742*, *8. maj.*

Bibliographia, ſ. Catalogus Librorum Principis BVRNONVILLII, *Pariſ. ap. P. Giffart*, *1706*, *12. maj.*

Catalogus Bibliothecae *Caſp.* BVSSINGII, Superintend. Oldenb. et Delmenh. *Oldenburgi*, *typis Ioh. Corr. Götzen*, *1733*, *8.*

Catalogus Bibliothecae *Corn. van* BYNCKERSHOEK, Holland. Zeland. Weſtfriſ. Summae Curiae Praeſidis, *Hagae Com. 1743*, *8. maj.*

C.

Catalogus Librorum Bibliothecae *Camerarianae*, Chriſtian-Erlangae, *typis Dan. Mich. Schmatzii*, *1713*, *4.*

Bibliotheca *Camilliana*, ſ. Catalogus Librorum *Franc. Blouet de* CAMILLY, Archiep. Turonenſis, *Pariſ. ap. Car. Oſmont et Gabr. Martin*, *1726*, *8. maj.*

Cata-

Catalogus Librorum *Siluestri* a CAMPEN, Hollandiae,Zelandiaeque Ordin. Senatoris, item *Ioh.* MATTHISII, Ecclesiastae Harlemensis, *Lugd. Bat. ap. Thom. Basson*, 1612, 4.

Bibliotheca *Caniziana*, Fridericiwerderae, *impr. Gotth. Schlechtiger*, 1700, 8.

Bibliotheca *Cannegiesseriana*, Berolini, 1748, 8.

Catalogus Librorum, vt et aliquot Numismatum antiquorum et hodiernorum. Accedit Supellex Romana *Iosiae van de* CAPELLE, *Lugd. Bat. ap. Iord. Luchtmans*, 1696, 8.

Catalogo della Libreria Capponi *osia de' libri Italiani del fù Marchese* Alessandro Greg. CAPPONI, *con annotazioni e coll' appendice de' libri Latini, delle Miscellanee, e de i Manoscritti*, Roma, *appr. il Bernabò e Lazzarini*, 1747, 4.

Bibliotheca *Carlsoniana*, Hagae Com. *per Petr. Husson*, 1711, 8.

Bibliotheca *Carpzouiana*, s. Catalogus Librorum *Frid. Bened.* CARPZOVII, *Lips. typis Andr. Zeidleri*, 1700, 8.

Bibliotheca *Castelleiniana*, s. Catalogus Librorum *Gerh.* CASTELEYN, I. V. D. Reip. Harlemensis Senatoris, *Lugd. Bat. ap. Iordan. Luchtmans*, 1705, 8.

Catalogus Bibliothecae *Ludov. Henr.* Comitis CASTRI-BRIENNII, *Lond.* 1724, 8. *maj.*

Catalogue des Livres de la Bibliotheque de Iean-François-Paul le FEBVRE, de CAVMARTIN, *Evêque de Blois*, à Paris, *chez Iacq. Guerin et Barois*. 1734, 12. *maj.*

Catalogue de la Bibliotheque de l'Abbé de la CHARITÉ, à Paris, 1717, 12. *maj.*

Catalogus Librorum *Petri* CHAVVIN, Regi a Consiliis, ipsiusque Medici ordinarii, *Paris. ap. Petr. Gandouin*, 1714, 12. *maj.*

Catalogus Librorum, tum typis impressorum, tum manuscriptorum, *Ioh.* CLERICI. *On y a joint le Catalogue de la Bibliotheque particuliere de Madame le* CLERC, *à Amst. ap. Wetsten et Smith*, 1735, 8. *maj.*

Catalogus Librorum Bibliothecae *Ioh.* CLOPPENBVRGII, *Lugd. Bat. ex offic. Petri Leffen*, 1653, 4.

Catalogus Librorum *Ioh.* COCCII, Eloqu. et Hist. Prof. in Acad. Lugd. Bat. *Lugd. Bat. ap. Felic. Lopez*, 1679, 4.

Bibliotheca *Coisliniana*, olim *Segueriana*, siue Manuscriptorum omnium Graecorum, quae in ea continentur, accurata descriptio, vbi operum singulorum notitia datur, aetas cuiusque Manuscripti indicatur, vetustiorum Specimina exhibentur, aliaque multa annotantur, quae ad Palaeographiam Graecam pertinent. Accedunt Anecdota bene multa, ex eadem Bibliotheca desumta, cum interpretatione Latina, studio et opera *Bernardi de* MONTFAVCON, *Paris. ap. Ludov. Guerin et Carol. Robustel*, 1715, *fol. cum fig.*

Catalogus Librorum *Iac. Nic.* COLBERT, Rothomagens. Archiep. *Paris. ap. I. G. Nion*, 1708, 12. *maj.*

Bibliotheca *Colbertina*, s. Catalogus Librorum Bibliothecae, quae fuit primum *I. B.* COLBERT, Regni Administri; deinde *I. B* COLBERT, March. de *Seignelay*; postea *I. Nic.* COLBERT, Rothomag. Archiep. ac demum *Car. Leonor.* COLBERT, Comitis de SEIGNELAY, PII, *Paris. ap. Gabr. Martin et Fr. Montalant*, 1728, 8. *Voll. II.*

Bibliotheca *Cometiana*, s. Catalogus Librorum *Augustini le* COMTE, in Suprema Subsidior. Curia Senatoris, *Paris. chez Guil. Bure et Fr. Montalant*, 1730, 8.

Bibliotheca *Franc. Car.* CONRADI, Antecess. Acad. Iuliae, secundum materias ordine digessit et praefatus est *Franc. Domin.* HALBERLIN, T. I, *Helmst.* 1749, 8.

Catalogus Bibliothecae *Conringianae*, Helmst. *typis G. W. Hammii, 1694, 8.*

Catalogue de la Biblioth. de Mr. de CORBIGNI.
v. supra *Bibliotheque de M.* BVRLVGAY.

Bibliothecae *Corbinianae* Catalogus, *Paris. ex typogr. Dionysii Pellé, 1654, 4.*

Bibliothecae *Cordesianae* Catalogus, [cum praemisso *Ioh.* CORDESII Elogio, Auctore *Gabr.* NAVDAEO,] *Paris. exc. Ant. Vitray, 1643, 4.*

Catalogus Librorum Bibliothecae *Phil. de la* COSTE, Doctor. Theol. Paris. *Paris. ap. Charl Osmont et Gabr. Martin, 1722, 12. maj.*

Catalogus Librorum *Florentii* COSTERI, Pastor. ap. Hornanos, *Hornae West-Fris. ex typogr. Breebeertiana, 1704. 8.*

Catalogus Bibliothecae *Sam.* COSTERI, Archiatri Amstelod. *Amst. ap. Casp. Commelinum, 1665, 4.*

Catalogue des Livres de la Bibliotheque de Bernard COVET, *Chanoine de Notre Dame etc. Abbé de* FONTMORIGNI *à Paris, chez Iacq. Barois, 1737, 12. maj.*

Catalogue de la Bibliotheque de M. COVVAY, *Chevalier de l'ordre de Christe, Secretaire du Roy,* à Paris, *1728, fol.*
* *Ce Catalogue n' a point été mis en vente, et il n'y en a que trés peu d' Exemplaires de tirez, dont on a fait des présens,* v. Catalog. Bibliothecae Selectiss. *Dni de* SCHOENBERG, Tom. I, p. 98.

Bibliotheca *Creniana*, s. Catalogus Librorum *Thomae* CRENII, *Lugd. Bat. ap. Cour. Wishoff, 1730, 8. maj.*

Bibliotheca *Cromhoutiana*, s. Catal. Librorum *Barth.* CROMHOVT, *Amst. ap. Henr. Boom, 1703, 8.*

Catalogus Librorum *Petri* CVYLII.
v. infra, cum Catal. Libr. REYNERI.

Bibliotheca selecta *Ioh.* CYPRIANI, Prof. Theolog. Lips. Partes II, *Lips. ap. Aug. Martini, 1724, 8. Voll. II.*

Bibliotheca *Cyprianica*, s. Catalogus Librorum *Ern. Sal.* CYPRIANI, Theol. D. Consiliar. Consist. et Eccles. Gothan. Accedunt tres Indices, *Gothae, sumt. Ioh. Andr. Reyheri, 1726, 8.*

—— Idem Catalogus, Editio auctior, *Lips. ap. Geo. Marc. Knoch, 1733, 8.*

D.

Bibliotheca *Dalmanniana*, Hagae Com. *1723, 8.*

Catalogue des Livres de Mr. DALMAS, *Avocat au Siege Presidial de Tours*, Amboise, *chez Iean Legier, 1703, 4.*

Bibliotheca *Daneschioldiana*, s. Catalogus Librorum *Christiani Comitis de* DANESCHIOLD. Accedunt *Eiusdem* Collectio Mapparum geographicarum; Catalogus Codicum Manuscriptorum, et Numismatum antiquorum, *Hauniae, e Typogr. Regio, 1732, 4.*

Bibliotheca selecta *Diceliana*, Lips. *1711, 8.*

Bibliotheca miscella *Diestiana*, s. Catalogus Librorum *Fred. Gul.* a DIEST, *Traj. ad Rhen. ap. Ioh. Broedelet, 1732, 8.*

Catalogus Librorum *Ioh. Bapt.* DODART, Archiatri Reg. *Paris. ap. Gabr. Martin et Lud. Guerin, 1731, 8.*

Catalogus Bibliothecae *Ern. Frid.* de DOERING, *Lips. litteris Crucigerianis, 1730, 8.*

Catalogus Librorum *Phil.* DOVBLETII, *Hagae Com. ap. Abr. de Hondt, 1709, 8.*

E.

Bibliotheca Viri Illustr. *Frid. Adolphi Hansen* ab EHRENCRON, Reg. Dan. Consiliar. Status etc. continens apparatum egregium Librorum exquisitiss. vti et Codicum MSS. magna ex parte typis nunquam euulgatorum, *Naupotami,* vulgo *Schiffbeck, typis Herm. Henr. Hollii, 1717, 4.*

Bibliotheca selectissima *Sam.* ENGELII.
v. supra, inter Catalogos libror. rarior. Lib. I, Cap. III, Sect. VII, §. IV.

Biblio-

Bibliotheca *Erndeliana*, f. Catalogus Librorum *Chr. Henr.* ERNDELII, Sereniss. Augusti II, Reg. Pol. et El. Sax. Archiatri, *Dresdae*, 1735, 8.

Catalogus Librorum, in diuersis Linguis orientalibus, partim manuscriptorum, partim typis editorum, Bibliothecae *Thomae* ERPENII.

Accessit *Petri* SCRIVERII Manibus ERPENIANIS, *Lugd. Bat.* 1625, 4.

*Catalogue des Livres de la Bibliotheque du Marechal Duc d'*ESTRÉES, *Tom. I, II*, à Paris, *chez Iacques Guerin*, 1740, 8. *maj. Voll. II.*

F.

Catalogus Librorum *Seruatii* FABRI, Med. Doctor. Dordrac. *Lugd. Bat. ex offic. Thomae Basson*, 1605, 4.

Ioh. FABRICII Historia Bibliothecae *Fabricianae.*

v. supra, inter Scriptores Iudiciorum, Lib. I, Cap. III, Sect. IV.

Bibliotheca *Ioh. Alb.* FABRICII, SS. Theol. D. P. P. Hamb. Partes IV, [quarum postrema praecipue complectitur Libros MStos, Icones, apparatum instrumentorum mathematicorum, naturalium, et arte factorum,] *Hamb.* Pars I, 1738, II, III, 1739, IV, 1741, 8. *Voll. IV.*

Catalogus Librorum Bibliothecae *Engelb. della* FAILLE, Baronis *d'* ESTIENPVIZ, *Bruxellis*, *typis Eug. Henr. Frick*, 1680, 4.

Catalogus Librorum Bibliothecae *Ioach.* PAVLTRIER, Abbat. B. Virginis Arduennes et S. Lupi Tricassini, digestus a *Prosp.* MARCHAND, *Paris. ap. Prosp. Marchand et Iac. Quillau*, 1709, 8.

Catalogus Bibliothecae *Esprit* FLECHIER, 1725, 8. *maj.*

Iuan Francisco ANDRES *Disenno de la insigne i copiosa Bibliotheca de* Francisco FILHOL, *Presbitero i Hebdomadario en la Santa Iglesia Metropolitana del Protomartyr san Estervan, de la ciudad de Tolosa*, en Huesca, *por Iuan Franc. de Larumbe*, 1644, 8.

Catalogus Bibliothecae *Mart.* FOGELII, Prof. Hamburg. *Hamb.* 1679, 8.

Catalogus Librorum *Henr.* de FOVRCY, Comitis Consistoriani, *Paris. ap. Gabr. Martin*, 1713, 8.

Catalogus selectissimorum Librorum *Petri* FRANCII, Eloqu. et Histor. Prof. Amst. quorum plurimi manuscripti antiqui bonae notae, tam Graeci, quam Latini, alii virorum doctrina illustrium manu et annotatis ornati, vna cum Indice Iconum pictarum illustr. Eruditorum, *Amst. ex offic. Wetsteniana*, 1705, 8.

Bibliotheca *Franckensteiniana*, Lips. 1718, 8.

A Catalogue of Manuscripts, in the Persic, Arabic and Sanskerrit languages, collected in the East by Iames FRASER.

Is inserted at the End of Iames FRASERS *History of Nadir Shah*, London, 1742, 8. p. 1-40.

Catalogus Librorum Bibliothecae *Raph. Tricheti du* FRESNE, *Paris. ap viduam et heredes*, 1662, 4.

Catalogus Bibliothecae *Ioh.* FVNGERI, I. V. D. et Gymnas. Franeker. Rectoris, *Lug. Bat. exc. Henr. Ludovici ab Haestens*, 1613, 4.

G.

Bibliotheca *Ioh.* GALLOYS, Abbatis S. Martini Corens. etc. f. Catalogus eius Librorum, digestus a *Laur.* SENEVZE, *Paris. ap. Laur. Seneuze*, 1710, 12.

Catalogus Librorum Bibliothecae *Gaudlizianae, Lips.* 1745, 8.

Catalogus variorum et rarissimorum Manuscriptorum, qui omnes fere inediti sunt, *Dav. Fludvan* GIFFEN, *Dordraci*, 1702, 8.

Bibliotheca *Gleichiana*, f. Catalogus Librorum *Ioh. Andr.* GLEICHII, Concionatoris Aul. Dresdensis, *Dresdae*, 1735, 8.

Cata-

Catalogus der Gleichmannischen *Bibliothec, mit Anmerckungen erlaeutert von* Ioh. Zach. GLEICHMANN, *I, II Theil,* Iena, *1735, 1736, 8.*

Catalogus Librorum Bibliothecae *Gerardi* a GOER, Aulae Comit. ab Hoorn Praefecti, *Lugd. Bat. ex offic. Tho. Basson,1609,4.*

Catalogus Librorum *Iac.* GOLII, Mathes. et Arab. Ling. Prof. in Acad. Lugd. Bataua, *Lugd. Bat. 1668, 4.*

Catalogus Librorum MSS. in omni facultate Linguisque, Arabica, Persica, Turcica, Chinensi etc. quos *Iac.* GOLIVS ex variis Regionibus collegit, *Lugd. Bat. 1668, 4.*

—— Idem, *Ibidem, ap. Ioh. du Vivié, 1696, 16.*

Catalogus Librorum *Franc.* GOMARI, S. Theol. et Hebr. et Gr. Ling. Prof. in Acad. Groningensi, *Lugd. Bat. ex offic. Elzeuiriana, 1641, 4.*

Catalogus Bibliothecae *Ioh. Geo.* GRAEVII, Polit. Hist. et Eloqu. Prof. in Acad. Traiectina, *Traj. ad Rhen. ap. Guil. van de Water, 8.*

Catalogus Librorum *Theod.* GRASWINCKELII, Aduocati Fisci Holland. et Westfrisiae, *Hagae Com. ex offic. Theod. Duercant, 1667, 4.*

Bibliotheca *Gregoriana,* s. Catalogus Librorum *Franc. Chr.* GREGORII, Reg. Boruss. a Consiliis bellicis et aulic. Partes II, *Regiom. typis Dreyerianis, 1730, 8. Voll. II.*

Bibliotheca *Gribneriana, s. Mich. Henr.* GRIBNERI, Pot. Reg. Pol. et El. Sax. Consil. Aul. etc. Partes II, *Lips. ex offic. Langenhemiana, 1734, 8. Voll. II.*

Catalogus Librorum *Henr. de* GROOT, *Lugd. Bat. ap. Bald. van der Aa, 1698, 8.*

Bibliotheca *Gruteriana,* s. Catalogus Librorum *Sam.* GRVTERI, Ecclesiastae Harlemensis, *Lugd. Bat. 1700, 8.*

Bibliotheca Librorum et MSS. Codicum Arabicae, Graecae Latinaeque Linguae, *Marqu.* GVDII Reg. Dan. Consiliar. Stat. etc. *Kilonii, litteris Barth. Reutheri, 1706, 4.*

Catalogus Codicum MStorum etc. *Marqu.* GVDII. Editio altera, *Lips. litteris Zeidlerianis, 1707, 8.*

Catalogus Bibliothecae *Gundlingianae,* s. *Nic. Hieron.* GVNDLINGII. Digessit edidit-que *Chr. Bened.* MICHAELIS, *Halae, per Ioh. Grunertum, 1731, 8.*

Catalogus Librorum Bibliothecae *Tobiae* GVTBERLETHI, ICti, et Biblioth. Acad. Franeker. Praefecti, *Franequerae, typis A. Ielmeri, 1703, 8.*

H.

Bibliotheca *Nic.* HAAS, Pastoris Primar. Budissinensis, *Budissae, litteris Richterianis, 1716, 8.*

Catalogus Librorum *Petri van der* HAGEN, Pastoris Amstelod. *Amst. 1674, 4.*

Catalogus Librorum *Guillelmi van* HAMME, Eccles. Antuerp. Canonici, *Antv. typis Marcelli Parys, 1668, 4.*

Catalogus Librorum *Andr.* HARCKONIS. *v.* supra Catal. Libror. *Dominici* BAVDII.

Catalogus Bibliothecae *Harleianae,* in locos communes distributus, cum Indice Auctorum, et Praefatione *Mich.* MAITTAIRE, *Londini, ap. Thom. Osborne, 1743, 8. maj. Voll. II.*

Bibliotheca *Hartsoekeriana,* s. Catalogus Librorum *Nic.* HARTSOEKERI, Mathematici, *Hagae Com. ap. Ioh. Swart, 1727, 8.*

Bibliotheca *Hauercampiana,* s. Catalogus Librorum *Sigeb.* HAVERCAMPI, Hist. Eloqu. et Gr. Ling. Prof. in Acad. Lugd. Bat. *Lugd. Bat. ap. Sam. Luchtmans, 1742, 8. maj.*

Catalogus Librorum *Saphaei ab* HEEMSTRA, p. m. Collegii Archithalassici-Amstelodamens.

menf. membri, *Lugd. Bat. ap. Petr. van der Aa, 1692, 8.*

Catalogus Librorum *Ioh.* HEIDANI, Amftelod. Ecclef. Reform. Paftoris, *Amft. ap. Cafp. Commelinum, 1670, 4.*

Bibliotheca *Ioh. Mich.* HEINECCII, Superintend. Gener. Paftor. Prim. Halenfis, *Halae, Magdeb. litteris Salfeldianis, 1723, 8.*

Bibliotheca *Heinfiana*, f. Catalogus Librorum *Nic.* HEINSII, Dan. Fil. in duas partes diuifus, *Lugd. Bat. ap. Ioh. de Viue, 8.*

Catalogus Bibliothecae *Heinfonianae*, nec non Pars Bibliothecae *Henr. Adr. van der* MARK, Ecclef. Vltraj. Canonici, *London, 1728, 8. maj.*

Bibliotheca *Hemmiana*, f. Catalogus Librorum [et MStorum] *Henrici van der* HEM, ICti. *Amft. ap. Henr. et Theod. Boom, 1674, 4.*

Catalogus Librorum *Theodori* HERMANNIDAE, I. V. D. *Lugd. Bat. ap. vid. Adr. Seuerini, 1678, 4.*

Catalogus Librorum *Bernardi* a HERMKHVYSEN, Ecclef. Paft. Lugd. Bat. et *Henr.* SYBING, *Lugd. Bat. ap. Iordan Luchtmans, 1701, 8.*

Bibliotheca *Heffiana*, f. Catalogus Librorum *Zach.* HESSE, Prof. Iur. et Conful. Regiomontani, *Regiom. Boruff. 1731, 8.*

Libri maximam partem phyfici et medici argumenti (*Ioh. Henr.* HEVCHERI,) in ordinem digefti, *Dresdae, prelo Eman. Frid. Harpeter, 1740, 8.*

Catalogus Bibliothecarum *Guil. van* HEVKELOM, nec non *Iac.* AKERSLOOT, *Hagae Com. ap. Adr. Moetjens, 1730, 8.*

Catalogus van verfcheyde rare Boecken van Iohannes van HEXTOR, Med. Doct. *Amft. by Alexand. Lintmann, 1674, 4.*

Bibliotheca fpecialis, quam ad Mufei fui, Naturae, Artis et Antiquitatis Collectanea elucidanda, fibi et Amicis comparatam Confluentiae afferuat *Ioh. Crafto* HIEGELL, Med. Doct. *1726, 4.*

Bibliotheca *Hillensbergiana*, f. Catalogus Bibliothecae *Theod.* HILLENSBERGH, Aduocati, *Amft. ex offic. Henr. Boom, 1683, 4.*

Catalogus Bibliothecae *Abr.* HINCKELMANNI, Paft. ad D. Catharinae Hamburgi, *Hamb. typis Nic. Spiring, 1695, 8.*

Catalogus Bibliothecae Manufcriptae *Abr.* HINCKELMANNI, *Ibidem, 1695, 4.*

Bibliothecae *Hoffmannianae* Catalogus, fecundum materias diftributus, f. Librorum *Ioh. Guil.* HOFFMANNI, Hift. Prof. Vitemb. Tomi II, *Vitemb. litteris Eichsfeldii, 1741, 8. Voll. II.*

Catalogus Librorum *Ioh.* HOGELANDII, nec non *Engelb* SIBELII, *Lugd. Bat. ap. Godefr. Baffon, 1616, 4.*

Catalogus Bibliothecae *Harduini Fortin de la* HOGVETTE, Senonenf. Archiep. *London, 1727, 8. maj.*

Bibliotheca *Hohendorfiana, ou Catalogue de la Bibliotheque de* Geo. Guil. Baron de HOHENDORF, II Parties, *à la Haye, chez Abr. de Hondt, 1720, 8.*

Bibliotheca *Höieriana*, f. Catalogus Librorum *Andr.* HOEIER, Confiliar. Stat. Reg. Dan. *Hafniae, 1740, 4.*

Catalogus Bibliothecae *Ioh. van* HORNE, M. D. Anatom. et Chirurg. Prof. Leid. *Lugd. Bat. ap. Arn. Doude, 1670, 8.*

Catalogus Librorum *Cafp. Henr.* HORNII, ICti et Ordinar. Facult. Iurid. Witteb. *Dresdae, 1719, 8.*

Bibliotheca *Hottoniana*, f. Catalogus Librorum *Petri* HOTTON, Medic. et Botan. Prof. in Acad. Lugd. Bat. *Lugd. Bat. ap. Ioh. van der Linden, 1709, 8.*

Catalogus Librorum Bibliothecae *Car. Henr. Com. de* HOYM, olim Reg. Polon. Augufti II. apud Reg. Chriftianiff. Legati Extraordinarii. Digeftus et defcriptus a *Gabr.*

a *Gabr.* MARTIN. Cum Indice Auctorum alphabetico, *Paris. ap. Gabr. et Claud. Martin*, *1738*, *8. maj.*

Tabulae donationis, quibus *Pet. Dan.* HVETIVS, Episc. quondam Abrincensis, suam Bibliothecam Iesuitarum domui professae Parisiensi addixit.

Exst. in SCHELHORNII Amoenitat. Litterar. Tom. V, pag. 165.

Ios. de IOVVANCY Carmina quaedam in donationem Bibliothecae, ab HVETIO factam, composita.

v. in Bibliotheca Lubecensi, Vol. IX, p. 9, seqq.

Bibliotheca *Hulsiana*, s. Catalogus Librorum *Sam.* HVLSII, Tomi IV, *Hagae Com. ap. Ioh. Swart et Petr. de Hondt*, *1730*, *8. maj. Voll. III.*

I.

Catalogus Bibliothecae *Adami Cph.* IACOBI, IC. et Consiliar. Saxon. *Lips. ap. Ioh. Frid. Gleditsch*, *1693*, *8.*

Bibliothecae *Ios. Renati* IMPERIALIS, S. R. E. Diaconi Cardinalis S. Georgii, Catalogus, secundum Auctorum cognomina ordine alphabetico dispositus, vna cum altero Catalogo scientiarum et artium, (opera *Iusti* FONTANINI,) *Romae, ex offic. typogr. Franc. Gonzagae*, *1711*, *fol.*

Bibliotheca *Inderueldiana*, s. Catalogus Librorum *Ioh. Walth.* INDERVELDE, *Hagae Bat.* *1737*, *8. maj.*

Bibliotheca *Ittigiana*, i. e. *Thomae* ITTIGII, Superintend. Lips. cum Indice alphabetico, *Lips. ap. hered. Tarnouii*, *1711*, *8.*

Bibliotheca *Iungiana*, s. Catalogus Librorum *Ioh. Maximil. zum* IVNGEN, *Frf.* *1682*, *4.*

K.

Bibliotheca *Kielmanns-Eggiana*, Partes IV, *Hamb. litteris Greflingerianis*, *P. I.* *1718*, *II.* *1719*, *III.* *1720*, *IV.* *1721*, *8. Voll. IV.*

Bibliotheca *Casp.* KINGII, ICti, *Lugd. Bat. ap. Iordan. Luchtmans*, *1702*, *8.*

Catalogus Bibliothecae *Kippingianae*, Helmst. *1748*, *8.*

—— Deductionum et Relationum, Acta publica concernentium, *Ioh. Guolfg.* KIPPINGII, *Helmst.* *1747*, *8.*

Catalogus Librorum *Dav.* KNIBBE, Pastoris Eccles. Lugd. *Lugd. Bat. ap. Iord. Luchtmans*, *1702*, *8.*

Bibliotheca *Ioh.* KOOL, I. V. D. Senator. Vrbis Amisfurtens. *Vltraj. ap. Guil. van de Water*, *1712*, *8.*

Ioh. Geo. SCHELHORNII Memorabilia Bibliothecae *Raym. de* KRAFFT.

v. in SCHELHORNII Amoenitat. Litterar. Tom. III. et IV, p. 1, et seqq.

Catalogus Bibliothecae *Raym.* KRAFFT, Reip. Vlmens. Consulis, vna cum Notitia Codicum MStorum, opera et studio *Franc. Domin.* HAEBERLEIN, *Vlmae, typis Chr. Vlr. Wagneri*, *1739*, *8.*

Catalogus Bibliothecae *Cph.* KRAVSII, *Halae Magd. ap. Iobst Wetteck*, *1709*, *8.*

Bibliotheca et Nummophylacium *Ioh. Gottl.* KRAVSII, Histor. Prof. Viteb. *Vitemb. ex offic. Tzschiedrichiana*, *1737*, *8.*

L.

Bibliotheca *Lambertina*, s. Catalogus Librorum *Nic.* LAMBERT, Praesid. in Suprema Parlam. curia etc. cum Indice Auctorum, *Paris. ap. Gabr. Martin*, *1730*, *8. maj.*

Bibliotheca *Lampiana*, s. Index Librorum *Frid. Adolphi* LAMPII, S. Th. D. et Prof. Gymn. Bremensis, *Bremae, typis H. C. Iani*, *1730*, *8.*

Catalogus Librorum *Chr. Ioh.* LANGII, Medic. Doct. *Lips.* *1702*, *8.*

Catalogus Librorum *Andr.* LANSMAN, Eccles.

Ecclef. Amftelod. Paftoris, *Amft. ex offic. Abr. van der Burgh*, *1667*, 4.

Catalogus Librorum *Ioh.* LASSENII, S. Theol. D. Prof. et Paft. ad D. Petri Haffn. *Hafn. litteris Ioh. Iac. Bornheinrich*, *1693*, 4.

Catalogus Bibliothecae LAVTENSACKIANAE, fecundum materiarum ordinem difpofitus atque editus ab *Henr. Ioh.* BYTEMEISTERO, *Helmft. litter. Ioh. Drimborn*, *1737*, 8.

Catalogus Librorum *Sim. a* LEEVWEN, *Hagae Com. ap. Ioh. a Velfen*, *1682*, 4.

Catalogus Librorum *Ioh. Alb.* LEEVWENDAAL, *Lugd. Bat. ap. Bald. van der Aa*, *1702*, 8.

Catalogus Bibliothecae *Ioh.* A LENTH, *Bremae*, *1710*, 8.

Catalogus Bibliothecae *Leyferianae*, f. *Polyc.* LEYSERI, Superintend. Luneb. *Cellis*, *1726*, 8.

Catalogus Bibliothecae *Leyferianae*, f. *Polyc.* LEYSERI, Hiftor. et Poef. Prof. Helmftad. *Helmft. litteris Bucholtzianis*, *1728*, 8.

Catalogue de la Bibliotheque de GVILLAVME Baron de LIERE, *Bourguemaitre de la ville de Schoonhofen*, a la Haye, *chez Pierre de Hondt*, *1736*, 8.

Catalogus Librorum *Phil. a* LIMBORCH, Prof. Theol. inter Remonftrantes, *Amft. ap. Henr. Wetftenium*, *1712*, 8.

Mufaeum *Lipfianum*, f. eximia Manufcriptorum Collectio *Iufti* LIPSII

Acceffit Bibliothecae *Petauianae* et *Manfartianae*, pag. 431. *Hagae Com. 1722*, 8.

Bibliotheca *Iac.* LODBERGII, Epifcopi Fionenfis, *Hafn. typis Wielandianis*, *1732*, 8.

Catalogus Bibliothecae *Frid. Sim.* LOEFFLERI, *Lipf. 1748*, 8.

Catalogus Bibliothecae *Valent. Ern.* LOESCHERI, Theol. Terrar. Saxonic. primarii, Pars I, (cura *Chr.* SCHOETTGENII,) *Drd. et Lipf. in bibliopolio Harpeteriano*, *1749*, 8.

Catalogus Bibliothecae *Renati de* LONGVEIL, in fupremo Gall. Senatu Praefidis *Londini*, *1728*, 8. *maj.*

Catalogus Librorum *Wilh. van* LOON, Confulis Ciuit. Neomag. *Arnh. ap. Henr. van Goor*, *1727*, 8.

Catalogus Librorum *Ioh. Petri de* LVDEWIG, Cancellar. Ducat. Magdeb. et Acad. Hallenf. Secundum materias ordine digeffit, iudicia illuftris Poffefforis adiecit, fuas etiam Notas nonnullis libris addidit, et Indicibus illuftrauit, *Ioh. Dav.* MICHAELIS, cum Praefatione *Chr.* WOLFII, *Halae Magdeb. fumt. Bibliopolii Lüderwaldiani*, *1745*, 8. *Voll. IV.*

Sim. Iac. BAVMGARTEN *Nachrichten von einigen fchaetzbaren Handfchrifften der Bibliothec* I. P. von LVDEWIG, *Halle*, *bey Ioh. Iuft. Gebauer*, *1749*, 4.

Catalogus fecundus Bibliothecae *Balthazaris* LYDII, Ecclef. Durdrecht. Paftoris, *Durdrechti*, *typis vid. Petri Verhaghen*, *1630*, 4.

Bibliotheca *Ioh.* LYSII, Paftor. ad D. Geo. in fuburb. Berolin. *Berolini*, *typis Schlechtigerianis*, *1717*, 8.

M.

Catalogue de Livres de M.***. à Paris, *chez Briaffon*, *1727*, 12. *maj.*

Catalogue des Livres de la Bibliotheque de M. ***. à Paris, *chez Sebaft. Ravenel*, *1727*, 12. *maj.*

Catalogue des Livres de la Bibliotheque de M. ***. à Paris, *chez P. Gandouin et P. Piget*, *1740*, 8.

Bibliotheca *Maarfeueniana*, f. Catalogus Librorum *Ioh. Huidekooper a* MAARSEVEEN, Vrb. Amftelod. Scabini, *Amft. ex offic. Henr. Boom*, *1704*, 4.

Catalogus Bibliothecae *Maddianae*, f. Index Librorum *Car. Mariae* MADDII, Secretar.

cretar. Senatus Mediolan. et Michaelis F. Graec. Ling. Prof. *Mediol.* 1726, 8.

Bibliotheca *Maianfiana*, f. Catalogus Librorum Bibliothecae *Greg.* MAIANSII, Generofi et Antecefforis Valentini, cum breuibus ab eodem adiectis Iudiciis.

v. in *Eiusdem* Epiftolis, *Valentiae Edetanor.* 1732, 4. p. 255-297.

Catalogus Librorum Bibliothecae felectae *Mallinckrotianae*, cum Indice, *Monafterii Weftphal. typis Nagelianis*, 1720, 8.

Bibliotheca *Manfartiana.*

Exft. vna cum *Petauiana*, vide infra, fub PETAVIO.

Bibliotheca *Marckiana*, f. Catalogus Librorum *Henr. Hadr. van der* MARCK, Eccle f. Vltraj. Canonici, vna cum ferie Numifmatum antiquorum ex auro, argento et aere Romanorum et Graecorum, *Hagae Com. ap. Petr. de Hondt*, 1727, 8.

Catalogus Librorum D. de M*** (MARIDAT.) *Parif. ap. Andr. Cramoify*, 1687, 12.

Catalogue de Livres d'Eftampes et de figures en taille-douce, avec un denombrement des pieces, qui y font contenuës, fait à Paris en l'Année 1666. par M. de MAROLLES, *Abbé de Villeloin*, à Paris, *chez Frederic Leonard*, 1666, 4.

Mich. TALMAN Elenchus Librorum orientalium manufcriptorum Graecorum, Arabicorum, Perficorum, Turcicorum et deinde Hebraicorum ac antiquorum Latinorum, tum manufcriptorum, tum impreflorum, a Comite *Aloyfio Ferd.* MARSIGLI, partim in vltimo bello Turcico, partim in itinere Conftantinopolitano, collectorum, *Viennae Auftr. ap. Sufannam Criftinam, Matth. Cosmerouii viduam*, 1702, *fol.*

Catalogus Bibliothecae *Gerh. van* MASTRICHT, Syndici Bremenfis, item Manufcriptorum aliquot rariorum, *Bremae, typis Herm. Braueri*, 1719, 8.

Ioh. Ludolphi BVNEMANNI Specimen *Maftrichtianorum* Manufcriptorum, cum praefamine et litterariis Adnotationibus, *Mindae*, 1723, 4.

Bibliotheca *Matfeldiana*, f. Apparatus copiofus Librorum *Bernh.* MATFELD, Confulis Reip. Hamburg. Partes II, *Hamb. litteris Koenigianis*, 1722, 8. *Voll.* II.

Catalogus Bibliothecae *Geo. Aug. de* MATIGNON, Epifcopi Lexouienfis, 1726, 8. *maj.*

Bibliotheca *Ant.* MATTHAEI, Prof. Iur. in Acad. Lugd. Bataua, *Lugd. Bat. ap. Ioh. van der Linden*, 1717, 8.

Catalogus Librorum *Ioh.* MATTHISII.

Exft. cum Catalogo Libror. *Silv. a* CAMPEN. vide fupra.

Bibliotheca *Mayeriana*, f. Apparatus Librarius *Ioh. Frid.* MAYERI, cum Indice alphabetico, *Berol. ap. Chr. Gottl. Nicolai*, 1715, 8.

Catalogus Bibliothecae *Abr. van der* MEER, Curiae Holland. Senatoris, *Lugd. Bat. in aed. Commelini*, 1638, 4.

Catalogus Librorum *Petri* a MEEVWEN, Dordr. Doctor. Vtr. Iur. *Lugd. Bat. ex Ioh. a Dorp*, 1614, 4.

Bibliotheca *Marci* MEIBOMII, Friderici III Reg. Dan. Confiliarii, *Amft. ap. Henr. Boom*, 1705, 8.

Bibliotheca *Henr.* MEIBOMII, Medici Helmftad. a *Ioh. Nic.* FROBESIO fecundum difciplinas et doctrinas difpofita. Accedit de recte ordinanda Bibliotheca Prolufio philofophica, *Helmft. litteris Drimbornianis*, 1742, 8.

Bibliotheca *Menckeniana*, ab *Ottone* et *Ioh. Burch.* MENCKENIIS, patre et filio, collecta et iufto ordine difpofita. Editio altera, longe emendatior, ordinatiorque,

tiorque, quarta nunc parte aucta, et notulis raritatis appositis, magis ad vsum accommodata, *Lips. ap. Ioh. Frid. Gleditsch*, *1727*, *8*.

Catalogue de la Bibliotheque de Iean MERCIER, *Curé de S. Germain*, à Paris, *1706*, *12. maj.*

Catalogus Bibliothecae *Ioh. Henr.* MICHAELIS, Graec. et Linguar. Oriental. Prof. *Halae Magdeb. typis I. H. Grunerti*, *1740*, *8*.

Catalogus Bibliothecae *Ant. a* MIERLOO, Pastoris in Tielburgh, *Amst. ap. Adr. a Gaesbeek*, *1677*, 4.

Catalogus Disputationum Theolog. Iurid. Medic. Philosoph. Philolog. Historicarum, a *Chr.* MISLERO ex Academiis variis collectarum, secundum facultates, ordine Auctorum alphabetico dispositus, etc. *Lips. 1726*, *8*.

Bibliotheca *Chr. Allr.* MOELLERI, Reg. Suec. a Consiliis bellicis, *Cassellis*, *typis Hüteri et Harmes*, *1744*, *8*.

Catalogue des Livres, *qui se trouvent en la Bibliotheque de Mr.* du MOLINET, *à Nantes*, à Nantes, *chez Ios. de Heuqueville*, *1684*, 4.

Catalogus Librorum *Ioh.* MORINI, Past. Eccles. Gall. ap. Bergopzomanos, vt et *Iac.* de NIEL, *Lugd. Bat. ap. Ioh. du Vivie et Is. Seuerinum*, *1702*, *8*.

Catalogus Bibliothecae *Steph. le* MOYNE, Theol. Prof. in Acad. Lugd. Bataua, *Lugd. Bat. ap. Ioh. Lindanum*, *1689*, *8*.

Bibliotheca *Ioh.* MVLENII.
v. supra huius Lib. Cap. III, Sect. X.

N.

Bibliotheca *Nicolaiana*, in duas Partes diuisa, quarum prima Libros continet, altera Numismatum ac operis prisci thesaurum, collecta a Nobiliss. Iuuene *Corn.* NICOLAI, *Amst. sumt. heredum*, *1698*, *8*.

Catalogus Librorum *Iac. de* NIEL.
v. supra Catalog. Libror. *Ioh.* MORINI.

Catalogus Librorum *Thomae a* NICROP, I. V. et M. D. Hornae Westfr. *ex offic. Beukelmanniana*, *1708*, *8*.

Bibliotheca *Norfolciana*, s. Catalogus Librorum manuscriptorum et impressorum, quos Illustriss. Princeps *Henr.* Dux NORFOLCIAE etc. Regiae Societati Londinensi donauit, *Londini*, *1679*, 4.

Catalogus Librorum *Arn. a* NYVELT, Gubernatoris praesidii Schenckiani, et *Iusti* BVLAEI, *Lugd. Bat. ap. Ioh. Balduinum*, *1611*, 4.

O.

Bibliotheca *Oizeliana*, s. Catalogus Librorum *Iac.* OIZELII, Iur. Publ. Prof. in Acad. Groning. *Lugd. Bat. ap. Iac. Hackium*, *1687*, *8*.

Catalogus Librorum *Gothofr.* OLEARII, *Lips. typis Imman. Titii*, *1716*, *8*.

Catalogus Librorum *Henr. van* OLPHEN, Eccles. Alcmarinae Pastoris, *Almeriae*, *ap. Gerh. Welhem et Nic. Mol*, *1713*, *8*.

Bibliotheca *Opten - Noorthiana*, s. *Gisb.* OPTEN-NOORTH, I.V.D. etc. *Amst. ap. Zach. Romberg*, *1742*, *8*.

Catalogus Librorum *Ioh. ab* OTTEN, Ecclesiae ter Beets Pastoris, *Lugd. Bat. ex offic. Petri Hackii*, *1668*, 4.

Catalogus Librorum *Ioh.* OVERBEEK, Reg. Pruss. Consiliarii et Archiatri, *Vesaliae*, *litteris Cattepolianis*, *1706*, *8*.

Catalogus Librorum *Axelii* et *Erici* OXENSTIERNA, Succiae Cancellariorum, *Holmiae*, *litteris Schneiderianis*, *1732*, *8*.

P.

Catalogue de la Bibliotheque de feu Mr. L * * * * *P.* * * * * à la Haye, *chez Benj. Gibert*, *1736*, *12*.

Catalogus Librorum MSS. Graecorum *Petri* PANTINI, Decani S. Gudilae Bruxell.

Insertus est FABRICII Bibliothecae Graecae, Tomo XII, p. 311-316.

Catalogo de la Libreria del Sennor Don Manuel PANTOIA, *Madrid*, 1737, 8.

Catalogus Bibliothecae *Adr.* PAVW, Consiliarii Pensionarii Holland. et Westfris. *Hagae-Com. sumt. heredum*, 1654, 4.

Bibliotheca *Marci* PELS, Senator. Groning. *Groningae, ap. Ioh. van Velsen*, 1707, 8.

Bibliotheca *Perizoniana*, s. Catalogus Librorum et Nummorum veterum *Iac.* PERIZONII, Hist. Eloqu. Graec. Ling. et Historiae Batav. Prof. in Acad. Lugd. *Lugd. Bat. ap. Ioh. van der Linden*, 1715, 8.

Bibliotheca *Petauiana* et *Mansartiana*, ou *Catalogue des Bibliotheques d'* Alexandre PETAV, *Conseiller au Parlement de Paris, et de* François MANSART, *Intendant des Batimens de France, auxquelles on a ajouté le Cabinet considerable des Manuscripts de* Iustus LIPSIVS, *à la Haye, chez Abr. de Hondt*, 1722, 8.

Catalogue de la Bibliotheque de Don Vinc. BACALLAR Y SANNA, Marquis de S. PHILIPPE, *à la Haye, chez Iean Swart et Pierre de Hondt*, 1726, 8.

Iac. GAFFARELLI Codicum cabalisticorum manuscriptorum, quibus est vsus *Ioh.* PICVS, Comes *Mirandulanus*, Index, *Paris. ex typogr. vid. H. Blageart*, 1651, 8.

—— Idem Index.
v. in calce Vol. I Bibliothecae Hebraeae *Ioh. Cph.* WOLFII, *Hamb.* 1715, 4.

Catalogus Bibliothecae *Andr.* PLANTECOVII, Medici et Philol. Lubecensis, *Lubecae, operis Koopianis*, 1731, 8.

Catalogus Bibliothecae *Plarrianae*, s. *Ern. Martini* PLARRE, Reg. Pruss. Consiliar. belli, etc. *Berol. ap. vid. Ioh. Wesselii*, 1717, 8.

Bibliotheca *Platneriana* philologico-philosophico-historica, *Lips.* 1748, 8.

Bibliothecae *Platnerianae* medicae Sectio prior et posterior, *Lips.* 1749, 8.

Bibliotheca *Ludov. Otton.* Nob. Dom. de PLOTHO, Reg. Pruss. Administri Status. Vitam Illustriss. Collectoris praemisit *Chr. Godofr.* HOFFMANN, Partes II, *Berol. ap. C. G. Nicolai*, 1732, 8. *Voll. II.*

Catalogus Librorum *Arn.* POELENBVRGII, Prof. Theol. apud Remonstrantes, *Amst.* 1667, 4.

Catalogus Librorum *Henr. du* PON, Past. Hagae Com. *Lugd. Bat. ap. Ioh. du Vivie et Is. Seuerinum*, 1705, 8.

R.

Catalogus Librorum *Iusti Gotthart* RABENERI, Diaconi ad D. Thomae Lips. *Lips. litteris Cruzigerianis*, 1732, 8.

Catalogus Bibliothecae *Ioh. Iac.* RAMBACHII, Theologi Gissens. *Halae Magd. litteris Lehmannianis*, 1736, 8.

Catalogus Bibliothecae *Reimmannianae*.
v. supra, Lib. III, Cap. XVIII, Sect. II.

Catalogus Bibliothecae *Conr. Frid.* REINHARDI, Prof. Iur. Halens. *Halae Magd. ap. I. C. Hermann*, 1728, 8.

Bibliotheca *Petri Ioh.* RESENII.
v. supra, huius Lib. Cap. III, Sect. X.

Catalogus Librorum *Ysebr.* REYNERI, *Petri* CVYLII, et *aliorum*, Lugd. Bat. *exc. Godefr. Basson*, 1614, 4.

Bibliotheca *Rinckiana*, s. Supellex Librorum, tam impressorum, quam manuscriptorum, *Eucharii Gottl.* RINCK, Antecessor. Altdorfini, cum Praefatione *Adami Frid.* GLAFEY, cum Indice Auctorum, *Lips. litteris Langenhemianis*, 1747, 8.

Bibliotheca *Riuiniana*, s. Catalogus Librorum *Aug. Quir.* RIVINI, Therapeut. et Botan. Prof. Lips. Praemissa est *Eiusdem* Vita per *Geo. Sam.* HERMANNVM, *Lips. typis Imman. Titii*, 1727, 8.

Cata-

Catalogus Librorum *Ioh.* ROETERS, Secretarii vrbis Amſtelod. *Amſt. ex offic. Abr. Wolfgang*, 1668, 4.

Bibliotheca *Roſenkrantziana*, ſ. Catalogus Librorum *Iani* ROSENKRANTZII, *Hafn. litteris Ioach. Schmedtgenii*, 1696, *fol.*

Bibliotheca *Roſtgardiana*, in duas Partes diviſa, quarum prior impreſſos libros, altera manuſcriptos, exhibet, *Hafn. ap. Ioh. Geo. Hoepffnerum*, 1726, 8.

Bibliotheca *Rouſeana*, ſ. *Euerh.* ROVSE, Reip. Dauentr. Conſul. *Dauentriae*, *ap. Ioh. van Wyk*, 1728, 8.

Bibliotheca *Ruyſchiana*, ſ. Catalogus Librorum *Conr.* RVYSCH, I. C. *Lugd. Bat. ap. Sam. Luchtmans*, 1732, 8.

Catalogus Librorum, vt et aliquot Numiſmatum *Theod.* RYCKII, Hiſt. et Eloqu. Prof. in Acad. Lugd. Bat. *Lugd. Bat. ap. Petr. van der Aa*, 1690, 12.

Bibliotheca *Ryſſeliana*, ſ. Catalogus Librorum *Ioh. Iac. a* RYSSEL, *Wittenb. litteris Hakianis*, 1733, 8.

Catalogus Bibliothecae *Ioh. Iac. de* RYSSEL, [ſecundum diſciplinarum ordinem diſpoſitus, et iudiciis, plerisque Libris adiectis, inſtructus per defuncti Poſſeſſoris filium, *Frid. Iac. de* RYSSEL,] *Vitemb. typis Schlomachii*, 1742, 8. *Voll. II.*

S.

Catalogus Librorum Bibliothecae *Theod.* SAECKMA, Senatoris in ſuprema Friſ. curia, *Franeckerae*, *exc. Ioh. Wellens*, 1666, 4.

Catalogue des Livres de la Bibliotheque de Mr. de SALLO, *Conſeiller au Parlement*, à Paris, 8.

Bibliotheca *Salmoniana*, ſ. Catalogus Librorum *Franc.* SALMON, Doctor. et Praef. Bibliothecae Sorbonn. *Pariſ. ap. Carolum Moette*, 1737, 8.

Bibliotheca *Sarraziana*, Hagae Com. *ap. Abr. de Hondt et Henr. Scheurleer*, 1715, 8.

Catalogus Librorum *Iac.* SAVRIN, Eccleſ. Gall. Hagienſ. Paſtoris, *Hagae Com. per Ioh. Swart et Petr. de Hondt*, 1731, 8. *maj.*

Catalogus Librorum *Ioſ.* SCALIGERI, *Iul. Caeſ.* Filii, *Lugd. Bat. ex offic. Thomae Baſſon*, 1609, 4.

Bibliotheca *Schalbruchiana*, ſ. Catalogus Librorum *Ioh. Theod.* SCHALBRVCH, Hiſtor. Prof. et Scholae Amſtelod. Rectoris, *Amſt. ap. R. et G. Wetſtenios*, 1723, 8. *maj.*

Catalogus Bibliothecae *Scharfianae*, ſ. Recenſio Librorum *God. Balthaſ.* SCHARFII, Paſtor. prim. Eccleſ. Suidnicenſis, *Vratisl. ap. Ioh. Iac. Korn*, 1746, 8.

Catalogus Librorum *Chr.* SCHLEGELII, Secretar. et Antiquarii Saxo-Gothani, *Gothae*, *typis Reyherianis*, 1723, 8.

Bibliotheca *Schlegeliana*, ſ. Catalogus Librorum *Ioh. Henr.* SCHLEGELII, Reg. Pol. et El. Sax. Conſiliar. Aulici, opera et ſtudio *Ioh. Chr.* LEVPOLDI, *Dresdae*, *ap. I. G. Harpeterum*, 1741, 8.

Bibliotheca *Chr. Frid.* SCHMIDII, Rector. Iohannei Luneburgenſis, *Luneb. litter. Sternianis*, 1748, 8.

Catalogus Bibliothecae *Ioh.* SCHMIDII, Theol. Prof. Lipſ. *Lipſ. litter. Zeidlerianis*, 1732, 8.

Catalogus Bibliothecae *Ioh. Andr.* SCHMIDII, Profeſſ. Medic. Helmſt. *Helmſt. litteris Schnorrianis*, 1730, 8.

Bibliotheca ſelectiſſima, ſ. Catalogus Librorum exquiſitiſſimorum et rariſſimorum [*Ioh. Theodorici de* SCHOENBERG, Equit. Miſn.] Tomi II, *Amſt. ap. Sal. Schouten et P. Mortier*, 1743, 8. *Voll. II.*

Catalogus Bibliothecae *Guſtaui* SCHROEDTERI, Paſtoris Eccleſ. Tychopolitanae, *Hamb. litteris Stromerianis*, 1724, 8.

Cata-

Catalogus Bibliothecae *Gustaui* SCHROEDTERI, vna cum plurimis aliis libris ex Bibliotheca *Du-Boisiana* selectis, *Lond.* 1725, 8.

Catalogus Librorum *Corn.* SCHVLTINGII, V. D. M. in Eccles. Amstelaedamensi, inter quos eminent Libri Hebraici MSti vetustissimi etc. Accedit Catalogus Librorum *Ioh.* SCHVLTINGII, *Cornelii* Filii, I. V. D. *Amst. ap. Sal. Schouten*, 1726, 8. *maj.*

Bibliotheca *Scriueriana*, Amst. *typis Steph. van Lier*, 1663, 4.

Libri appendiciarii Bibliothecae *Scriuerianae*, Amst. *typis Steph. van Lier*, 1663, 4.

Bibliothecae *Seguierianae* Catalogus, *Paris. ap. Andr. Cramoisy*, 1685, 8.

Catalogue des Manuscrits de la Bibliotheque du Chancelier SEGVIER, *à Paris, chez le Comte et Horthemels*, 1686, 8.

Bibliotheca *Seldiana*, Sedini, *typis Gabr. Dahlen*, 1715, 8.

Catalogus Librorum *Arn.* SENGVERDII, Amstelod. Athenaei Prof. Philosoph. *Amst. ap. Ioh. a Someren*, 1667, 4.

Catalogus Librorum *Engelb.* SIBELII.
v. supra, vna cum Catal. Libr. HOGELANDII.

Catalogus Librorum *Vrb. Godofr.* SIBERI, inprimis ad Historiam et Antiqu. ecclesiasticam spectantium, *Lips. ex offic. Langenhemiana*, 1742, 8.

Bibliotheca *Slusiana*, s. Librorum Catalogus, quos ex omnigena rei litterariae materia *Ioh. Gualt.* S. R. E. Cardinalis SLVSIVS, *Leodiens.* sibi Romae congesserat. *Petri Aloysii* Baronis SLVSII, fratris, iussu, labore et studio *Franc.* DESEINE digesta, et in V Partes distributa, *Romae, ex typogr. Ioh. Iac. Komarek*, 1690, 4.

Bibliotheca *Smithiana*, s. Catalogus Librorum *Rich.* SMITH, Londinens. *Lond. ap. Rich. Chiswel*, 1682, 4. *maj.*

Catalogus Librorum *Guil. Hieron.* SNABELII, Theol. D. et Prof. Brem. *Bremae, typis Herm. Braueri*, 1705, 8.

Catalogus Librorum *Bernh.* SOMMERI, V. D. M. in Eccles. Amstelod. *Amst. ap. Henr. Boom*, 1685, 4.

Catalogus Librorum *Fred.* SPANHEMII, F. Fil. Theol. et Antiquit. Sacr. in Acad. Leid. Prof. *Lugd. Bat. ap. Corn. Boutesteyn et Iordan. Luchtmans*, 1701, 8.

Bibliotheca *Iac. Car.* SPENERI, ICti, *Viteb. ap. I. G. Schlomachium*, 1730, 8.

Catalogus Bibliothecae, a *Theoph.* SPIZELIO, Past. August. olim collectae, et a filio *Gabr.* SPIZELIO auctioris redditae, *Aug. Vindel. litteris Andr. Maschenbaueri*, 1705, *fol.*

Catalogus Librorum *Nic. van der* SPRONGH, *Lugd. Bat. ap. Iordan. Luchtmans*, 1698, 4.

Catalogus Bibliothecae *Nic.* STAPHORSTII, Pastoris Hamburg. *Hamb.* 1732, 8.

Catalogus Librorum *Ioh. Guil.* STEINHEIL, *Baruthi*, 8.

Nachricht von denen Büchern der Stollischen *Bibliothec.*
v. supra, Lib. I, Cap. III, Sect. IV.

Collection of Books etc. in the Library of the late Rev. Mr. STRONG, *Oxford*, 8.

Bibliotheca *Sam.* et *Ioh. Sam.* STRYKIORVM, *Halae Magd.* 1717, 8.

Catalogus Librorum *Corn.* SYNAPII, V. D. M. *Lugd. Bat. exc. Thom. Basson*, 1611, 4.

T.

Bibliotheca *Telleriana*, s. Catalogus Librorum Bibliothecae *Car. Maur.* LE TELLIER, Archiepiscopi Ducis Remens. Primae Franciae Paris, etc. *Paris. e typogr. Regia*, 1693, *fol.*

Librorum manuscriptorum in duabus insignibus Bibliothecis; altera *Tenisoniana*, Londini, altera *Dugdaliana*, Oxonii, Catalogus,

talogus, edidit E. G. [i. e. *Edm.* GIBSON,] *Oxonii, e theatro Sheldoniano, 1692, 4.*

Catalogus Librorum *Wilh. Ern.* TENTZELII, Consiliarii, et Historiographi Saxon. *Vinariae, litteris Mumbachianis, 1714, 8.*

Catalogue des Livres, Estampes et Desseins du Cabinet des beaux Arts et des Sciences, appartenant au Baron TESSIN, *Marecbal de la* COVR etc. *du Roy de Suede*, à Stockholm, *chez Iule Geo. Matthieu, 1712, 4.*

Bibliotheca *Theuenotiana*, f. Catalogus Librorum impressorum et manuscriptorum Bibliothecae *Melchised.* THEVENOT, *Lutet. Paris. ap. Florentin. et Petr. Delaulne, 1694, 12. maj.*

Catalogue des Livres de la Bibliotheque de Mr. THIBERT, *Maitre des Comptes*, à Paris, *chez Pierre Gandouin, 1726, 12.*

Bibliotheca *Thomasiana*, Halae Magdeb. *1739, 8.*

Catalogus Librorum *Ioh. Colyn de* THOVYON, Aduocati, *Amst. ap. Henr. Boom, 1683, 4.*

Catalogus Bibliothecae *Thuanae*, a clariss. Viris *Petro* et *Iac.* PVTEANIS, ordine alphabetico primum distributus, tum secundum scientias et artes ab *Ism.* BVLLIALDO digestus, nunc vero editus a *Ios.* QVESNEL, Parisino et Bibliothecario. Cum Indice alphabetico Auctorum, Tomi II, *Paris. ap. Dom. Levesque, 1679, 8. Voll. II.*

Catalogus Bibliothecae *Gottl.* TREVERI, Duc. Brunsuic. et Luneb. a concionibus aulicis, *Guelpherb. 1730, 8.*

Bibliotheca *Treueriana*, f. Catalogus Librorum *Gottl. Sam.* TREVERI, Polit. et Moral. Profess. Gotting. Accedit Conspectus Supellectilis *Treuerianae*, quae ad conficiendum Thesaurum Antiquitatum Germanicarum destinata fuit, *Gottingae, typis Hagerianis, 1743, 8.*

Catalogus Bibliothecae *Iac.* TRIGLANDII, Antiquit. Hebraic. in Acad. Lugd. Bat. Prof. Annexa est magna Collectio Librorum Hebraicorum et Manuscriptorum Orientalium, aliorumque, *Lugd. Bat. ap. Iordan. Luchtmans, 1706, 8.*

Catalogus Graecorum Voluminum *Ioh.* TRITHEMII, Abbatis Spanhemensis.

v. inter Paralipomena Opusculor. PETRI *Blesensis*, et *Ioh.* TRITHEMII, pag. 777, edit. a *Ioh.* BVSAEO, *Mogunt. 1605, 8.*

Bibliotheca *Turgotiana*, f. Catalogus Librorum *Domin. Barnabae* TVRGOT, *de* SAINT-CLAIR, Episcopi Sagiensis, *Paris. ap. Gabr. Martin, 1730, 12. maj.*

V.

Catalogus Librorum et Manuscriptorum *Fr.* VALENTYN, V. D. M. ad Amboinam et ad Bandam in India Orientali, *Hagae Com. 1728, 8.*

Bibliotheca *Valkenburgiana*, f. Librorum *Car. Gul. van* VALKENBVRGH, *Lugd. Bat. ap. Balduin. van der Aa, 1701, 8.*

Catalogus Librorum et Iconum *Pauli* VCHELII, *Amst. ex offic. Wetsteniana, 1703, 8.*

Catalogus Librorum Bibliothecae *Henr.* VERDVIN, Aduocati et Med. Doct. Accedunt Libri aliquot manuscripti, *Amst. ap. Henr. Boom, 1703, 8.*

Catalogus Librorum Theologicor. Medicor. Chymicor. historicorum, vt et Hebraicorum, inter quos plurimi rarissimi manuscripti, Bibliothecae *Ioh.* VERLAEN, Med. Doctoris, *Amst. ap. vid. Ioh. Henr. Boom, 1665, 4.*

Bibliotheca *Vffenbachiana* MSSta, f. Catalogus et Recensio MSStorum Codicum, qui in Bibliotheca *Zach. Conr. ab* VFFENBACH Traiecti ad Moenum adseruantur, et in varias classes distinguuntur, quarum priores *Ioh. Henr.* MAIVS, Fil. Prof. Ordinar. Giess. recensuit, reliquas Posses-

Possessor ipse digessit etc. *Halae Hermund. impens. noui bibliopolii, 1720, fol.*

Bibliotheca *Vffenbachiana* vniuersalis, s. Catalogus librorum tam typis, quam manu, exaratorum, *Zach. Conr. ab* VFFENBACH, *Frf. ad Moen. ap. Ioh. Benj. Andreae et Henr. Hort*, Tom. I, *1729.* Tom. II, *1730.* Tom. III, *1730,* Tom. IV, *1731, 8. Voll. IV.*

—— Eadem, Tomi IV, *Frf. ad Moen. ap. Franc. Varrentrapp, 1735, 8. Voll. IV.*

Bibliotheca *Vilenbroukiana*, s. Catalogus Librorum *Gosv.* VILENBROEK, *Amst. ap. Wetstenios et Smith, 1729, 8. maj.*

Altera Bibliotheca *Vilenbroukiana*, s. Catalogus Librorum, quos reliquit *Gosv.* VILENBROEK, *Amst. ap. Salom. Schouten, 1741, 8. maj.*

Bibliotheca *Vitriariana*, s. Catalogus Librorum *Ioh. Iac.* VITRIARII, Iur. publ. et priv. Prof. Leidens. *Lugd. Bat. ap. Sam. Luchtmans, 1746, 8.*

Catalogus Bibliothecae *Gothofr.* VOCKERODT, Gymn. Goth. Rectoris, *Lips. ap. Ioh. Chr. Martini, 1729, 8.*

Catalogus Librorum, praecipue medicorum et miscellaneorum, *Ioh.* de VOGELAER, Med. Doct. *Amst. ap. Adr. a Gaasbeeck, 1670, 4.*

Catalogus Bibliothecae *Adolfi* VORSTII, Med. et Botan. Prof. *Lugd. Bat. ap. Petr. Leffen, 1664, 4.*

Catalogus Librorum *Gerh. Ioh.* VOSSII, *Lugd. Bat. ap. Petr. Leffen, 1656, 4.*

Bibliotheca *Vossiana*, Hagae Com. *ap. P. de Hondt et Ioh. Swart, 1740, 8. maj.*

Bibliotheca *Bonav.* VVLCANII, s. Catalogus *Eius* Librorum excusorum et manuscriptorum. Item variae Tabulae geographicae et Effigies virorum insignium aeri incisae, *Lugd. Bat. ex Typogr. Ioh. Bauduini, 1610, 4.*

Catalogus alius Librorum *Bonav.* VVLCANII, Gr. Linguae Professoris, et alterius cuiusdam viri docti, *Lugd. Bat. exc. Henr. Ludov. ab Haestens, 1615, 4.*

W.

Catalogus Bibliothecae *Adr. van der* WALLE, *Lugd. Bat. 1684, 4.*

Catalogus secundus Librorum *Bernh.* WALLECAMP, Pastoris in Eccles. Vesal. *Duisb. ap. Francon. Sas, 1676, 4.*

Catalogus tertius Librorum *Bernh.* WALLECAMP, *Ibidem, 1677, 4.*

Catalogus Bibliothecae *Weberianae* historicae, *Gissae, litteris Müllerianis, 1730, 8.*

Catalogus Bibliothecae *Weckianae*, Dresdae, *1729, 8.*

Bibliotheca selectissima *Marchionis* de WESTERLOO, *Bruxellis, typis Ioh. Leonard, 1734, 8.*

Catalogus Bibliothecae *Ioh. van* WESTRENEN, I. V. L. *Lugd. Bat. ap. Petr. van der Aa, 1692, 8.*

Catalogus Bibliothecae *Ioh.* WINCKLERI, Pastoris Hamburg. *Hamb. litteris Koenigianis, 1721, 8.*

Catalogus Bibliothecae *Abr.* WIQVEFORTII, *Hagae Com. ex offic. Gerardi Ameling, 1677, 4.*

Catalogus Bibliothecae *Ioh. de* WITT, *Iohannis*, Holland. Consiliarii, filii, *Dordraci, ap. Theod. Goris et Ioh. van Braam, 1701, 8.*

Catalogus van Boecken van Ian de WITT, *door zün Discipel, den Pensionaris van* VIVIEN, *Graven-Hagae, 1672, 4.*

Catalogus Librorum *Ioh.* a WITTENHORST *Lugd. Bat. ex offic. Elzeuiriana, 1619, 4.*

Catalogus Librorum *Arn.* WITTENS, Reip. Lugd. Consulis, *Lugd. Bat. ex offic. Petri Leffen, 1667, 4.*

Biblio-

Z.

Bibliotheca *Zuylichemiana*, f. Librorum *Const.* HVYGENS, Toparchae ab ZVYLICHEM, Britann. Reg. a Secretis, *Lugd. Bat. ap. Petr. et Balduinum van der Aa, 1701, 8.*

* * *

APPENDIX CATALOGORVM ALIQVOT ANONYMORVM, SECVNDVM NOMINA LOCORVM, IN QVIBVS LIBRI DIVENDITI SVNT, DISPOSITORVM.

Catalogus van treffelycke Boecken etc. Amst. *1668, 4.*

—— alius, *Ibidem, 1670, 4.*

—— —— —— *1670, 4.*

—— —— —— *ap. Henr. et Theod. Boom, 1679, 4.*

—— alius, *Ibidem, ap. eosdem, 1680, 4.*

Catalogus Librorum insignium etc. *Amst. ap. Petr. le Grand, 1681.*

Catalogue d'une Bibliotheque choisie etc. vna cum Appendice Libror. *Petri* AVGIER, *Amst. chez Pierre Mortier, 1732, 8.*

Catalogue d'une Bibliotheque, à Besançon, *8.*

Catalogus Librorum rarissimorum etc. quibus vsus est Legatus quidam ad varios Reges, *Hagae Com. ap. Abr. de Hondt, 1717, 8.*

Catalogus Bibliothecae exquisitissimae, *Hagae Com. Neaulme, 1722, 8. maj.*

E. D. C. A. Bibliotheca vniuersalis contracta, *Hagae Com. ap. Petr. Husson, 1725, 8.*

Bibliotheca *Anonymiana*, Hagae Com. *ap. Adr. Moetjens, 1728, 8.*

Bibliotheca exquisitissima insignium et praestantissimorum Librorum, *Hagae Com. ap. Adr. Moetjens, 1732, 8. maj.*

Catalogus Bibliothecae selectae Illustris quondam Status Ministri, *Hanov. 1719, 8.*

Catalogus Librorum etc. *Hanouerae, 1729, 8.*

—— alius, *Hanouerae, 1732, 8.*

Catalogus Librorum venditor. *Ienae, 1684, 4.*

—— —— —— *Ibidem, 1731, 8.*

Catalogus Librorum venditorum, *Lipf. 1718, 8.*

—— —— —— *Lipf. 1731, d. 4. Mart. 8.*

—— —— —— *Ibid. 1731, d. 21. May, 8.*

Viri clarissimi Lipsiensis (*Ioh. Burch.* MENCKENII) Bibliothecae Pars I, *Lipf. 1732, 8.*

Catalogus Librorum, publ. auctione venditorum, *Lipf. 1733, 8.*

—— alius, *Ibidem, 1737, 8.*

Catalogus Librorum et Codicum Manuscriptorum [*Godofr.* SELLII,] *Lipf. 1738, 8.*

Bibliotheca Italica et Miscellanea, cum additis pretiis, *London, 1724, 8. maj.*

Bibliotheca antiquaria, f. Catalogus Librorum etc. *London, 1728, 8. maj.*

Catalogus Librorum, publ. auctione venditorum, *Lubecae, 1698, 8.*

Catalogus variorum Librorum, auctione publica distractorum, in aedibus *Godefr.* BASSON, *Lugd. Bat. 1615, 4.*

Catalogus Librorum illustris Bibliothecae, quorum Auctio habita in officina Elzeuiriana, *Lugd. Bat. typis Elzeuir. 1617, 4.*

—— alius, *Lugd. Bat. ap. God. Basson, 1620, 4.*

—— Librorum, praesertim mathematicorum, *Ibidem, ap. God. Basson, 1628, 4.*

—— alius, *Ibidem, ap. Felic. Lopez, 1680, 4.*

—— alius, *Ibid. ap. Iac. Hackium, 1618, 4.*

—— alius, *Ibidem, ap. Ioh. du Vivie et Is. Seuerinum, 1700, 8.*

Bibliotheca *Anonymiana*, et *Dan.* DESMARETS Bibliotheca Librorum Botanices, *Lugd. Bat. ap. Ioh. du Vivie et Theod. Haak, 1716, 8.*

Catalogus Bibliothecae Sorti publicae expositae, optimorum Librorum, typis impressorum et MStorum, *Sedini, 1733, 8.*

CAPVT V.

CATALOGI, SEV INDICES, LIBRORVM VARII.

SECTIO I.

INDICES LIBRORVM, IN CERTA REGIONE, VEL VRBE, EXCVSORVM.

Elenchus, seu Index Librorum, omnium, qui vltimo Seculi 1500 lustro, post annum 1593, vsque ad annum 1600, in S. Romano Imperio et vicinis regionibus noui, auctiue, prodierunt, cum tribus Continuationibus. *Lips. Henn. Grossium, 1600,* 4.

Bibliotheque curieuse, où Catalogue des Livres nouvellement imprimez à Strasbourg, dont plusieurs se trouvent présentement dans la Bibliotheque de Mr. le Chevalier *de* FOVRILLE, *à Cologne, chez Pierre Marteau,* 4.

Ludov. IACOB Bibliographia Gallica Vniversalis, s. Catalogus Librorum, per vniversum regnum Galliae excusorum, Annis 1643, 1644, 1645, *Paris. sumt. Roleti le Duc, 1646,* 4.

—— Anno 1646, *Ibidem, sumtu Vid. Camusat et Petri Petit, 1647,* 4.

—— Anno 1651, *Paris. ap. Cramoisy, 1652,* 4.

—— Annis 1652 et 1653, *Ibidem, ap. Cramoisy, 1654,* 4.

Ludov. IACOB Bibliographia Parisiana, seu Catalogus omnium Librorum Parisiis Annis 1643 et 1644 inclusiue excusorum, *Parisiis, sumt. Roleti le Duc, 1645,* 4.

—— Ao. 1645, *Paris. ap. eundem, 1646,* 4.

—— Ao. 1646, *Ibid. ap. eundem, 1647,* 4.

—— Ao. 1647 et 1648, *Ibidem, ap. Cramoisy, 1649,* 4.

—— Ao. 1649, *Ibid. ap. eundem, 1650,* 4.

—— Ao. 1650, *Ibid. ap. eundem, 1651,* 4.

The Catalogue of English printed Bookes etc. Part. I, II, London, *print. by Iohn Windet, for Andrew Maunsell, 1595, fol.*

A Catalogue of the most vendible Books in England, orderly and alphabetically digested etc. with Hebrew, Greek and Latin Books, London, *1658,* 4.

The general Catalogue of Books printed in England, since the dreadful fire of London 1666, to the End of Trinity, Term. 1690.etc. And a Catalogue of School-Books. To which is added a Catalogue of Latin Books printed in foreign Parts and in England, since the Year 1670, collected by R. CLAVELL, *London, print. by S. Roycroft, 1680, fol.*

Adnexus est Catalogus Librorum Latinorum, in diuersis Europae Partibus impressorum ab Ao. 1670, vsque ad An. 1680, *Londini, impens. Rob. Clauel, 1681, fol.*

Monthly Catalogue, containing a general Register of all Books, Sermons, Plays, Poetry and miscellaneous Pamphlets, printed and published in London, or the Vniversities, from the Beginning of March 1723, to the Iune 1729, Vol. I, II, III, London, *print. for Iohn Wilford, 1725-1729,* 4.

The monthly Chronicle, to wich is added a Catalogue of all Books, Pamphlets, printed, or reprinted, either ad London, or the two Vniversities, Numb. I-LI, or Vol. I-V, London, *1728-1732,* 4.

Libri,

Libri, quos variis in Scientiis et Artibus conscriptos nuper edidit, et ad nundinas Francfordianas misit, Academia Veneta, *in Academia Veneta*, *1559*, 4.

Verzeichniß derienigen Bücher, die bey der Kayserlichen Academie der Wissenschafften zu St. Petersburg *gedruckt worden*, St. Petersburg, 1735, 4.

Ioh. Chr. WIBEL *Nachricht von denen Iudischen Druckereyen in* Wilhermsdorff, *und denen daraus zum Vorschein gekommenen Büchern.*

S. *in der Fortgesetzten Sammlung von alten und neuen Theol. Sachen, An. 1743, p. 505-523.*

Verzeichniß aller edirten Wendischen Schrifften in der Oberlausitz, welche Cph. Frid. FABER *colligiret und besitzet.*

v. in Actis Histor. Ecclesiast. Vol. X, pag. 1518.

SECTIO II.

INDICES LIBRORVM, APVD CELEBRIORES TYPOGRAPHOS EXCVSORVM.

Catalogus Librorum alphabetice dispositus librorum typis et sumtibus *Hieron.* ALBRITII impressorum, *Venetiis*, *1720*, *12*.

Catalogus Librorum, qui in officina *Aldi* MANVTII plerique omnes intra annum Domini M. D XXXIII *Venetiis* excusi sunt.

v. in *Conr.* GESNERI Pandectis, *Tiguri*, *1548*, *fol.* fol. 107-109. et in MAITTAIRII Annal. typographic. Tomo III, pag. 240, seqq. vbi, quos non adiecit GESNERVS, anni libris singulis appositi sunt.

Index Editionum *Aldinarum*, quas possidet *Chr. Gottl.* SCHWARZIVS, Prof. Altorfinus.

v. in *Frid. Iac.* BEYSCHLAGII Sylloges varior. Opuscalor. Tomo I, Fascic. III, pag. 644. *Halae Suevor. 1729*, *8*.

Index Editionum *Aldinarum*, quas possidet *Ioh. Geo.* SCHELHORNIVS.

v. in SCHELHORNII Amoenitat. Litterar. Tom. X, p. 1171-1197.

—— Idem, auctior, *Memmingae*, *1738*, *8*.

Libri venales in Bibliopolio *Reginaldi* CALDERII, tum a *Simone* COLINAEO, tum a CALDERIO, excusi, *Parisiis*, *1578*, mense Augusto.

v. in MAITTAIRII Annal. typographic. Tom. III, pag. 147, seqq.

Typographia Regia, s. Libri in Typographia Regia Parisiis excusi, *Paris. per Seb.* CRAMOISY, *1650*, *12*.

Catalogus Librorum *Sebast. Mabre*-CRAMOISY, Typographi Regii, siue quos ipsemet edidit, aut quorum ab auo suo *Sebast.* CRAMOSIO editorum copiam habet, *Paris. sub ciconiis*, *1675*, 4.

Livres François imprimez par Mabre-CRAMOISY, *Imprimeur du Roy*, *1686*, 4.

Index Librorum, in Silesia typis *Dyrenfurtensibus* ab Ao. CHRISTI 1690, ad Ann. 1710, euulgatorum.

S. *im Neuen Büchersaal der Gelehrten Welt, IX. Oeffnung, pag. 691-712. XIV. Oeffn. pag. 91-107.*

Authorum Latinorum, ex officina *Elzeuiriana*, seu *Bonav.* et *Abr.* ELZEVIRIORVM, typis editorum, Catalogus.

v. in MAITTAIRII Annal. Typograph. Tom. III, pag. 815. seqq.

* Catalogos Librorum, qui non typis *Elzevirianis* prodierunt, sed in Bibliopolio *Elzeuiriano* exstiterunt, vide infra inter Catalogos celebr. Bibliopolar.

Catalogus Librorum, *Lugduni* excusorum apud FRELLONIOS.

v. in *Conr.* GESNERI Pandectis, fol. 261, et seqq. et in MAITTAIRII Annal. typograph. Tom. III, pag. 143, seqq.

Catalogus Librorum, quos *Cph.* FROSCHO-

SCHOVERVS *Tiguri* publicauit.

Praemissus est *Conr.* GESNERI Pandectis, *Tiguri* 1548, fol. et exst. in MAITTAIRII Annal. typographic. Tom. II, pag. 383, seqq.

Catalogus Librorum, apud *Sebast.* GRYPHIVM *Lugduni* excusorum.

v. in *Conr.* GESNERI Pandectis, fol. 117, seqq. et in MAITTAIRII Annal. Typographicis Tom. II, p. 566.

Catalogus Librorum, qui ex officina *Ioh.* GYMNICI prodierunt *Coloniae.*

v. in GESNERI Pandectis, fol. 237, seqq. et in MAITTAIRII Annal. Typograph. Tom. II, pag. 585.

Catalogus Librorum, a *Ioh.* HERVAGIO *Basileae* excusorum.

v. in GESNERI Pandectis, fol. 181, seqq. et in MAITTAIRII Annal. typograph. Tom. III, p. 378.

Librorum, a *Ioh. Lodoico* TILETANO excusorum, Catalogus, iuxta annorum seriem dispositus a *Mich.* MAITTAIRE.

v. in MAITTAIRII Annal. typograph. Tom. II, p. 449.

Librorum Index in omni disciplinarum genere, quos *Guil.* MORELIVS e sua officina suppeditare Studiosis possit: primum quos ille typis cudit.

v. in MAITTAIRII Annal. Typographic. Tom. III, p. 435, seqq.

Librorum, a *Conr.* NEOBARIO excusorum, Catalogus.

v. in MAITTAIRII Annal. typographic. Tom. III, pag. 451.

Librorum, a *Ioh.* OPORINO excusorum, Catalogus.

v. in GESNERI Pandectis, fol. 49. et in MAITTAIRII Annal. Typograph. Tom. III, p. 215.

Librorum, per *Ioh.* OPORINVM partim excusorum hactenus, partim in *eiusdem* officina venalium, Index, *Bas. ex offic. Ioh. Oporini*, 1552. *mense Maio*, 8.

Catalogus Librorum, tum in Collegio *Palatheniano*, tum alibi, eius sumtibus excusorum, *Frf.* 1605, 4.

Librorum tabernae et officinae *Henricpetrinae*, per *Henr.* PETRI et *Seb.* HENRICPETRI, Fil. editorum, Index, vsque ad praesentem annum 1606, *Bas.* 1606, 8.

Index Librorum, qui ex Typographia *Plantiniana* prodierunt, *Antv. ex offic. Plantiniana, ap. vid. et filios Ioh. Moreti*, 1615, 8.

Catalogus Librorum, a *Wendel.* RIHELIO, typographo Argentoratensi, excusorum.

v. in GESNERI Pandectis, fol. 99. et in MAITTAIRII Annal. Typograph. Tom. III, p. 237.

Index Librorum, qui ex omnium *Stephanorum* officinis vnquam prodierunt.

Accessit *Theodori Ianssonii ab* ALMELOVEEN Vitis Stephanorum, *Amst.* 1683, 8.

Indices Librorum ex STEPHANORVM officinis editorum, locupletiores.

v. in *Mich.* MAITTAIRII Historia STEPHANORVM, *Londini*, 1709, *8. maj.*

Catalogi quatuor, Librorum in officina STEPHANORVM, tum excusorum, tum venalium.

v. in MAITTAIRII Annal. Typographic. Tom. II pag. 463, 472, 492, 521.

Index Librorum, qui ex *Henr.* STEPHANI officina prodierunt.

Accessit *Henr.* STEPHANI Epistolae de suae typographiae statu, *Paris. ap. eundem*, 1569, 8. et in MAITTAIRII Annal. Typographic. Tom. III, pag. 462, seqq.

Catalogus Librorum, quos suis typis *Chr.* WECHELVS *Lutetiae Parisiorum* excudit. Adscriptum est pretium, secundum denarios et solidos Parisienses.

v. in *Conr.* GESNERI Pandectis, fol. 165, seqq. et in MAITTAIRII Annal. Typograph. Tom. II, p. 412.

Index Librorum omnium, quos suis typis excudit *Chr.* WECHELVS *Parisiis*, sub Scuto

Scuto Basiliensi in vico Iacobaeo, et sub Pegaso in vico Bellouacensi, 1544.
v. hic Catalogus, a praecedente diuersus, in MAITTAIRII Annal. Typogr. Tom. II, p. 421, seqq.

Catalogus Librorum WECHELLIANORVM, qui in officina Libraria *Dan.* et *Dav. Aubriorum* ac *Clem. Schleichii* Anno 1618. venales reperiuntur, *Frf.* 1618, 4.

Recueil de diuers Catalogues des Livres des Imprimeurs et Libraires de Paris, 4.

SECTIO III.

INDICES LIBRORVM CELEBRIORVM BIBLIOPOLARVM.

Bibliographia ANISSONIANA, f. Index Librorum venalium in officina Fratrum ANISSON et *Ioh.* POSVEL, Bibliopolar. Lugdunens. *Lugd.* 1676, 12.

Catalogus Librorum *Lud.* BILLAINE, *Lutet. Paris.* 1681, 12.

—— *Philippi* BORDE et *Laur.* ARNAVD, *Lugd.* 1662, 12.

—— *Petri* BRVNEL, *Amst.* 1720, 8.

—— de Pierre du BVISSON, *à Montpellier*, 1640, 4.

Catalogue des Livres de Guill. CAVELIER, *à Paris*, 1726, 12. *maj.*

Catalogus Librorum *Hieron.* COMMELINI, *Lugd. Bat.* 1606, 4.

—— alius *Hieron.* COMMELINI, *Lugd. Bat.* 1607, 4.

—— Librorum *Abr.* COMMELINI, *Lugd. Bat.* 1646, 4.

—— Librorum *A.* DVSARRAT, cum pretiis adiectis, *Berol.* 1716, 8.

—— *Bonav.* et *Abr.* ELSEVIRIORVM, *Lugd. Bat. ex typogr. Elseuiriana*, 1653, 4.

—— Bibliopolii *Dan.* ELSEVIRII, *Amst. ex offic. Elseuiriana*, 1674. 12.

—— Eiusdem, *Ibidem*, 1681, 12.

—— Librorum *Thomae* FRITSCHII, *Lips.* 1729, 8. *Voll. II.*

—— *Iac.* HACKII, *Roterod.* 1670, 4.

—— *Geo. Wolfg.* HAMMII, *Helmst.* 1686 *et* 1702, 4. *cum pretiis.*

—— Librorum, qui in IVNCTARVM, *Philippi* haeredum, *Florentiae* prostant, *Florentiae*, 1604, 12.

—— Officinae *Ioannis* IANSSONII, *Amst.* 1640, 4.

—— Officinae *Iodoci* IANSSONII, *Amst.* 1656, 4.

—— Officinae *Regneri* LEERS, N. I-XI, ab Ao. 1691-1708, *Roterod.* 8.

—— Bibliopolii *Car.* LEVIER, *Hagae, Com.* 1744, 8.

—— —— *Rob.* MARTINI, *Londini*, 1639, 4.

Catalogus Librorum officinae heredum *Matth.* MERIANI, *Frf.* 1660, 4.

—— *Henn.* MVLLERI, *Helmst.* 1661, 4.

—— *Iodoci* PLVYMERI, *Amst.* 1669, 4.

—— Librorum residuorum Tabernae *Raphelengianae*, Lugd. Bat. 1619, 4.

—— Librorum *Ioh.* RIBBII, *Vltraj.* 1687, 4.

—— Disputationum *Nic.* SCIPIONIS, *Lips.* 1687, 4.

—— Librorum *Rob.* SCOTT, *Lond.* 1674, 4.

—— —— *Eiusdem*, London, 1687, 4. *maj.*

—— Officinae *de* TOVRNES, *Geneuae*, 1725, 8.

—— Librorum *Ioh. Janssonii* a WAESBERGE, *Amst.* 1729, 8. *maj.*

—— —— *Maur. Geo.* WEIDMANNI, *Lips.* 1730, 8.

CAPVT

CAPVT VI.

CATALOGI ET RECENSIONES CODICVM MANVSCRIPTORVM.

* Illi Librorum MStorum Indices, quibus Codices certarum Bibliothecarum publicarum et priuatarum recensentur, supra, huius Libri Cap. III. et IV, suo quisque loco, indicati sunt.

SECTIO I.

GENERATIM.

Bibliotheca Constantinopolitana, qua antiquitates eiusdem vrbis et permulti libri manuscripti, in hac extantes, recensentur.

Adiecta est *Ant.* VERDERII Supplemento Epitomes Bibliothecae Gesnerianae, *Lugd.* *1585, fol. pag. 56, seqq.*

Catalogi Manuscriptorum Graecorum, et aliorum Codicum, qui, cum ad res sacras atque ecclesiasticas pertineant, in antiquis et celebrioribus Bibliothecis asservantur, siue nunquam antea editi, siue integriores, quam, qui vulgati fuerunt.

v. in fine Tomi II Apparatus Sacri *Ant.* POSSEVINI, *Col. Agr. 1608, fol.*

Phil. LABBEI Noua Bibliotheca MSS. Librorum, s. Specimen antiquarum Lectionum, Latinarum et Graecarum, in quatuor partes tributarum. Cum Coronide duplici, poetica et libraria, ac Supplementis decem, *Paris. ap. Ioh. Henault, 1653, 4.*

Theoph. SPIZELII Sacra Bibliothecarum illustrium arcana retecta, siue MSS. Theologicorum, in praecipuis Europae Bibliothecis extantium, designatio. Cum praeliminari Dissertatione, Specimine nouae Bibliothecae Vniuersalis, et coronide philologica, *Aug. Vindel. ap. Gottl. Goebelium, 1668, 8.*

Chr. RAVII Spolium Orientis, Christiano orbi dicatum, siue Catalogus MSStorum Orientalium in omni scibili, Constantinopoli et alibi conquisitorum etc. *Kilonii, typis Ioach. Reumanni, 1669, 4.*

Ioh. Iac. MOSERI Bibliotheca Manuscriptorum, maxime anecdotorum, eorumque historicorum, *Norib. in offic. Hoffmanniana, 1722, 4.*

—— Eadem.

Accessit *Ioh. Dav.* KOELERI Collectioni aliquot Scriptorum de ordinand. Biblioth. *Frf. 1728, 4. pag. 253, seqq.*

Magni CRVSII Dissertatio epistolica ad *Chr.* WORMIVM, de Scriptis quibusdam ineditis, quae in itinere Gallico, Anglico atque Germanico reperire contigit, et in lucem publicam edenda parat, *Lips. ap. Gleditschii filium, 1728, 4.*

Nachricht von einigen im Fraenckischen Creyse befindlichen Arabischen, Tuerckischen und Persischen Manuscriptis.

S. *in Fraenckischen Actis eruditis et curiosis, in der XVII Samml. pag. 426-430. XVIII, p. 529-536. XX, p. 704-710. XXII, p. 871-875.*

Bernh. de MONTFAVCON Bibliotheca Bibliothecarum Manuscriptorum noua, vbi, quae innumeris pene Manuscriptorum Bibliothecis continentur, ad quodvis Litteraturae genus spectantia et notatu digna describuntur et indicantur,

Tomi II.

Tomi II, *Parif. ap. Briaffon, 1739, fol. Voll. II.*

Catalogus Graecus Codicum MSS. incertae Bibliothecae, Graece et Latine, *Phil.* ELMIO interprete.

v. in *Ioh.* LAMII Deliciis Eruditorum, *Florentiae, 1743, 8.* Tom. XIV, p. 3-224.

Ioh. Hieron. KNIPHOF de Manufcriptis, praecipue Medicis, Commentatio, *Erf. typis I. C. Heringii, 1745, 4.*

SECTIO II.

RECENSIONES SINGVLARIVM ALIQVOT CODICVM MANVSCRIPTORVM.

Ioh. Henr. von SEELEN de *Herm.* KORNERO, eiusque Chronico MSCto, quod in curia Lubecenfi afferuatur, et eodem Chronico, a *Ioh. Geo.* ECCARDO edito, Commentatio, *Lubecae, 1720, 4.*

Et in *Eiusd.* Selectis Litterar. *Lubecae, 1726, 8.* p. 77-133.

—— Notitia Chronici inediti Lubecenfis DETMARI, et ex eodem Excerpta, *Lubecae, 1720, 4.*

Et in *Eiusd.* Selectis Litterar. p. 134-172.

—— Recenfio inediti Chronici Dithmarfici, a *Ioh.* DETLEFO confcripti, et ex eodem excerpta.

v. in *Eiusd.* Select. Litterar. pag. 324-353.

—— Recenfio *Ottonis* SPERLINGII Commentationis ineditae de Antiquitate Stadae.

v. in *Eiusd.* Select. Litterar. pag. 427-454.

—— Notitia Codicis inediti *Ludolphi* NAAMANI, *Flensburgenfis*, manufcripti, varia Theologica, Iuridica, Medica, complectentis.

v. in *Eiusd.* Select. Litterar. p. 519-546.

—— Manufcriptum alchymifticum recenfitum, cum felectis de Alchymia, eiusque cultoribus, Obferuationibus.

v. in *Eiusd.* Select. Litterar. p. 748-788.

Iac. Frid. REIMMANNI Differtatio hiftorico-critica de Chronici Halberftadienfis MS., quod *Iohannes a* WINNINGENSTED ante CL annos elucubrauit, virtutibus et vitiis, *Halberft. 1702, 4.*

Biblioth. Bunav.

Ioh. Geo. SCHELHORNII Notitia Codicis MS., qui varios Sermones, in Concilio Conftantienfi habitos, complectitur.

v. in Amoenitat. *Eius* Litterar. Tom. XI, p. 213, feqq.

Theoph. Sigefr. BAYERI et *Ioh. Gottl.* KRAVSII Epiftolae duae de Libris ignotis, nuper ad mare Cafpium repertis.

S. *in der Hiftorie der Gelehrfamkeit unferer Zeiten, im V Stück, p. 385-398.*

Gottfr. RVHLMANN *von denen an der Cafpifchen See gefundenen Büchern.*

v. fupra, hoc Libro, Cap. III, Sect. XII.

Maturini Veyffiere LA CROZE Epiftola de Libris manufcriptis, haud procul a mari Cafpio repertis.

v. in Actis Eruditor. Lipfienf. An. 1722, Menf. Aug. p. 414-416.

Sebaft. PAVLI *Lettera fopra tre manufcritti Greci antichi.*

v. nel Giornale d' Letterati d' Italia, Tom. XXXII, pag. 58-87.

Eclairciffement fur un trés ancien Manufcrit.

v. dans la Bibliotheque Raifonnée, Tom. XXIV, pag. 227-231, Tom. XXVIII, pag. 465-476.

Iac. BRVCKERI Differtatio epiftolica de Manufcripto quodam, quod *Geo.* REMVS fub titulo ἡ Ἀριστοπολιτεία quondam confcripfit, et in tenebris hactenus delituit, *Aug. Vindel. 1724, 4.*

Et in *I.* BRVCKERI Mifcell. Hiftor. Philof. et Litterar. P. II, p. 474, feqq.

Conr. SCHOENLEBEN Notitia egregii Codicis Graeci Noui Testamenti, quem seruat Noribergae *Hieron. Guil.* EBNER *ab* ESCHENBACH, *Norib. typis hered. Felseckerianorum, 1738*, 4.

Lettre écrite de Geneve au sujet d'un ancien Manuscrit de Papier d'Egypte.
v. *dans les Memoires de Trevoux, Iuillet, 1742, pag. 1233, et suiv.*

Marci WOELDIKE Relatio de antiqua Bibliorum versione Danica MSta, quae in Bibliotheca *Ottonis* THOTT, Consiliar. Reg. Dan. asseruatur.
v. in Scriptor. Hafniens. Societat. Part. II, pag. 1-20

Chr. SCHOETTGEN *Nachricht von einem alten Teutschen Manuscript der Spruechwoerter und des Predigers* SALOMONIS, *Dreßden, 1746*, 4.

—— *Nachricht von* Barth. ZASTROWS *geschriebener Chronic*, ibid. 1747, 4.

Alexii Symmachi MAZOCHII Diatribe de Graeco Prophetarum Codice Chisiano.
v. *nella Raccolta d'Opuscoli scientifici e filologici, Tom. XXXVII, p. 149-167.*

Ioh. BOETTICHER *Nachricht von einem geschriebenen Codice verschiedener Bücher des* SENECAE.
S. *in der Hamburg. Vermischten Bibliothec, Vol. I, p. 290, seqq.*

CAPVT VII.
DESCRIPTIONES MVSEORVM.
SECTIO I.
DE MVSEIS IN GENERE.

Sal. SCHLEGELII de Pinacothecis Dissertatio, *Lips. 1668*, 4.

Dan. Guil. MOLLERI Commentatio de Technophysiotameis, seu Germanice, *von Kunst- und Naturalien-Kammern*, Altd. 1704, 4.
v. etiam in *Ioh. Dav.* KOEHLERI Sylloge Scriptor. de ordinand. Biblioth. *Frf. 1728*, 4. p. 189.

Index alphabeticus derer Kunst- Antiquitaeten- Schatz- und Naturalien-Kammern etc. in und ausserhalb Europa, 1674, 4.

Verzeichniß der vornehmsten Müntz-Cabinetter, Kunst- und Schatz-Kammern in Europa,
S. *in des geoeffneten Ritter-Platzes I Theil, II Abtheil.* Hamb. 1715, 12. p. 116-124.

Liste des principaux Cabinets de Curiositez naturelles et sur tout de Coquillages, qui existent actuellement tant en France qu'en Hollande.
v. *dans le Catalogue raisonné de Coquilles,* à Paris, *1736*, 8. *pag. 30.*

Dan. Eberh. BARINGII Museographia Brunsuico-Luneburgica, *oder Nachricht von Naturalien- und Raritaeten-Cammern in denen Braunschweig-Lüneburgischen Landen.*
S. *in* Eiusdem *Beschreibung der Saale,* Lemgo, *1744*, 4. *Part. II, Num. LIV, pag. 191, seqq.*

SECTIO

SECTIO II.

DESCRIPTIONES MVSEORVM PVBLICORVM.

Romani Collegii Societatis Iesu Musaeum celeberrimum, ab *Athan.* KIRCHERO instructum, hici publicae expositum a *Geo. de* SEPIBVS, *Amst. ex offic. Iansfonio-Waesberginiana, 1678, fol. cum fig. aen.*

Phil. BONANNI Musaeum Kircherianum, s. Musaeum, ab *Athan.* KIRCHERO in Collegio Romano Societatis Iesu iam pridem inceptum, nuper restitutum, auctum, descriptum, et Iconibus illustratum, *Romae, Typis Geo. Plachi, 1709, fol. cum fig. aen.*

Nehem. GREW Musaeum Regalis Societatis: *Or a Catalogue et Description of Natural and Artificial Rarities, belonging to the Royal Society and preserved at Gresham Colledge,* London, *print. by W. Rawlins, 1681, fol. c. fig. aen.*

Olig. IACOBAEI Museum Regium, seu Catalogus rerum, tam naturalium, quam artificialium, quae in Basilica Bibliothecae Christiani V Hafniae asseruantur, *Hafniae, litteris Ioach. Schmetgen, 1696, fol. cum fig. aen.*

Gerh. BLANCKEN *Catalogue de ce qu'on voit de plus remarquable dans la Chambre de l'Anatomie publique de Leide,* à Leide, *chez la Veuve de Hubert van der Boxe, 1715, 4.*

Adam OLEARII *Gottorffische Kunst-Kammer,* Schleswig, *bey Gottfr. Schulzen, 1674, 4. mit Kupffern.*

Gerh. Ios. KARSCHII *Specification derer Gemaehlde, welche in der Gallerie zu* Düsseldorff *anzutreffen sind,* Düsseldorff, *bey Tilman Liborio Stahl, 8.*

SECTIO III.

DESCRIPTIONES MVSEORVM PRIVATORVM.

Mich. Rup. BESLERI Gazophylacium rerum naturalium, e regno vegetabili, animali et minerali depromtarum, *Norib. 1642, fol. cum fig. aeneis.*

Ioh. Ioach. BOCKENHOFFERI Musaeum *Brackenhofferianum* delineatum, *Argent. 1677, 4.*

Musaei *Brückmanniani* Descriptio.

v. in BRVCKMANNI Epistolis itinerar. Epist. 39-47, 57-60, 64, 65, 81-84, *Wolfenb. 1742, 4.*

Musaeum *Franc.* CALCEOLARII, *Iun.* Veronensis, a *Bened.* CERVTO inceptum, et ab *Andr.* CHIOCCO luculenter descriptum et perfectum, *Veronae, ap. Ang. Tamum, 1622, fol. cum fig. aen.*

Description des Curiositez naturelles et autres du Cabinet de M. CAPPERON, *ancien Doyen de S. Maxent dans la Ville d'Eu en Normandie.*

v. dans le Mercure de France, *Avril, 1733, pag. 671-681, May, p. 838-845.*

Recueil d'Ouvrages curieux de Mathematique et de Mecanique, ou Description du Cabinet de Mr. GROLLIER de SERVIERE, *par le* même, *à Lyon, chez Dav. Forcy, 1719, 4. avec fig.*

Franc. Ern. BRVCKMANNI Memorabilia Musei *Lesseriani.*

v. in BRVCKMANNI Epistolis itinerar. Epist. 50, 51.

Note overo Memorie del Museo del Conte Lodov. MOSCARDO, *dal* medesimo *descritte in tre Libri. Seconda Impressione accresciuta*, Verona, *per Andr. Rossi*, 1672, *fol. con fig.*

Museum *Richterianum*, continens Fossilia, Animalia, Vegetabilia, Marina, illustrata Iconibus et Commentariis *Ioh. Ern.* HEBENSTREITII. Accedit de Gemmis scalptis Liber singularis, Interprete *Ioh. Frid.* CHRISTIO, *Lips. excudi curauit Casp. Fritsch*, 1743, *fol.*

Franc. Ern. BRVCKMANNI Memorabilia Musei *Ritteriani*.

v. Epist. XXXII inter BRVCKMANNI Epistolas itinerar. *Wolffenb.* 1742, 4.


Musaeum *Septalianum*, Manfr. SEPTALAE, Patritii Mediolanensis, industrioso labore constructum; *Pauli Mariae* TERZAGI geniali Laconismo descriptum, cum Logocentronibus, siue Centonibus *eiusdem* TERZAGI de natura Crystalli, Corallii, Testaceorum, montanorum et lapidificatorum, Achatis, Succini, Ambari et Magnetis, *Dertonae, typis Filiorum Elisei Violae*, 1664, 4.

Museum *Spenerianum*, siue Catalogus rerum, tam artificiosarum, quam naturalium, tam antiquarum, quam recentium, tam exoticarum, quam domesticarum, quas *Ioh. Iac.* SPENER collegit, consignatum opera *Ioh. Mart.* MICHAELIS, *Lips. per Cph. Fleischer*, 1693, 8.

Franc. Ern. BRVCKMANNI Gazophylacium *Ioh. Chr.* STETTINSKY.

v. in BRVCKMANNI Epistolis itinerar. Epist. 69.

Museum *Wormianum*, seu Historia rerum rariorum, tam naturalium, quam artificialium, tam domesticarum, quam exoticarum, quae Hafniae Danorum in aedibus Auctoris seruantur, adornata ab *Olao* WORM, *Amst. ap. Ludov. et Dan. Elzevirios*, 1655, *fol. cum fig. aen.*



PAR-

PARTIS II

LIBER V,

HISTORIA

SCHOLARVM, ACADEMIARVM, ET SOCIETATVM LITTERARIARVM.



LIBER V.

HISTORIA SCHOLARVM, ACADEMIARVM, ET SOCIETATVM LITTERARIARVM.

CAPVT I.

HISTORIA SCHOLARVM ET GYMNASIORVM.

SECTIO I.

DE SCHOLARVM NECESSITATE, VTILITATE, NAEVIS, ALIISQVE REBVS, AD SCHOLAS PERTINENTIBVS.

Alex. ALESII Oratio de restituendis Scholis.

v. inter *Phil.* MELANCHTHONIS Select. Declamat. *Argentor. 1541, 4.* pag. 848, et *ibid. 1558, 8.* Tom. I, p. 527.

Luc. CHRISTIANI Oratio de Gymnasiis, *Witteb. exc. Ioh. Crato, 1565,* 4.

Bernh. ZIEGLERI Oratio de necessaria coniunctione Scholarum cum Ministerio Euangelii.

v. inter MELANCHTHONIS Declamatt. *Servestae, 1586, 8.* Tom. IV, p. 385.

Adami BYSSANDRI Oratio de Scholarum dignitate.

v. in Libello de Paedagogii Gandershemensis Inauguratione, *Wolpherb. 1571, 8.*

Mich. HEMPELII Oratio de Scholis Christianis, *Lips. per Ioh. Beyer, 1587,* 4.

Ioh. OLEARII Oratio de Scholis feliciter instaurandis, *Halae, per Erasm. Hynitzium, 1603,* 4.

Herm. PLASSI de Scholis Orationes II, *Halae Saxonum, typis Erasmi Hynitzii, 1604, 1605,* 4.

Wolfg.

Wolfg. SEBERI Oratio de indefeſſo Satanae aduerſus pias Scholas odio, *Lipſ. 1605*, 4.

Marci GVALTHERI Dialogi de Schola Libri duo, *Franicae, excud. Vlr. Domin. Balck, 1613*, 4.

Sebaſt. NEVBAVERI Oratio de dignitate, vtilitate, et praeſtantia, Scholarum, *Wolferb. exc. Iul. Adolph. a Sohne, 1614*, 4.

Nicod. FRISCHLINI Oratio de Scholis et Gymnaſiis aperiendis, et ſimul tempeſtatibus, quibus affliguntur, auertendis, edita a *Frid. Herm.* FLAYDERO, *Tubingae, typis Phil. Brunnii, 1627*, 12.

Theodori SCHREVELII Palaemon, ſiue Diatribae ſcholaſticae, continentes tum quae ad laudem et commendationem Scholarum ſpectant, tum quae ad εὐταξίαν earum et oeconomiam, *Lugd. Bat. ap. Bonauent. et Abrah. Elzeuir. 1626*, 8.

Reineri NEVHVSII Oratio in laudem Scholae, habita 1644.
v. in *Eiusd.* Suada Alemariana, *Amſt. 1656*, 12. pag. 40.

Ioh. Sebaſt. MITTERNACHT de Equo Troiano, eleganti Scholarum Symbolo, Diſſertatio, *Ienae, 1648*, 4.

Ant. Dadini ALTESERRAE Praelectiones VI ſolemnes pro inſtaurandis Scholis habitae 1653-1678.
S. *in* Ioh. Geo. ESTORS *kleinen Schrifften*, Gieſſae, *1736*, 8. *Vol. II, p. 3-73.*

Iac. GERHARDI Oratio de neceſſitate et vtilitate Scholarum, deque variis impedimentis, ſucceſſum earum fruſtrantibus, *Thorunii, typis Mich. Karnall, 1660*, 4.

Mich. WENDELERI Diſſertatio de Schola, Reſp. et Auctore *Geo.* RVDOLPHO, *Witteb. 1663*, 4.

Chr. KOLHARD *der Schulen Nothwendigkeit und Nutzbarkeit, in einer Rede entworffen*, Franckf. an der Oder, *1704*, 4.

Iac. THOMASII Obſeruationes, Scholae an neceſſariae ſint et vtiles ad Sapientiam.
v. in Obſeruation. Halenſ. Tom. I, Num. X, XI, XII.

Phil. Balth. GERDES Programma de Academiarum et Scholarum vſu et neceſſitate contra Auctorem Obſ. X etc. Tom. I Obſ. Hall. *Gryphisw. 1716*, 4.

Diſſertation ſur l'utilité des Colleges, ou les avantages de l'education publique, comparée avec l'education particuliere, par M. P. P. *à Paris, chez Nicolas le Clerc, 1700*, 8.

Bened. AVERANII Oratio publica, Gymnaſia maximos alere profectus in litteris, habita 1702.
v. in *Eiusd.* Opp. *Flor. 1717, fol.* Tom. III, pag. 139-144.

Ioh. Herm. BRINCKMANNI Oratio de Scholis, optimorum Principum deliciis, *Slesw. 1703*, 4.

Iuſtini WEZELII Orationes duae, I de mira hominum diuerſitate in diiudicando Gymnaſiorum pretio, II de genuino Gymnaſiorum Chriſtianorum ſcopo, *Norimb. 1706*, 4.

Phil. Theod. VERPORTENII diſcrepantia Dei et Hominum de Scholis iudicia, *Cob. 1709*, 4.

Ioh. Conr. BOECKMANNI Vindiciae Scholarum in Republica neceſſariarum, *Vitemb. 1709*, 4.

Hieron. LAGOMARSINI Oratio pro Scholis publicis.
v. *nella Raccolta d' Opuſcoli ſcientifici e filolog.* Venez. *1738*, 12. *Tom. XVI, pag. 49-86.*

—— Oratio II pro Scholis publicis.
v. *ibid. Tom. XIX, pag. 1-40.*

Ioh. Geo. ALBRECHT *von drey groſſen und ſchaedlichen Vorurtheilen, durch welche die meiſten von oeffentlichen Schulen abgehalten werden*, Franckf. am Mayn, *1741*, 4.
Et exſt. in BIDERMANNI Act. Scholaſt. Vol. II, p. 324-361, Vol. III, p. 91-124.

Tob.

Tob. ECKHARDI Obseruatio de Scholis, a Iuliano Apostata Christianis occlusis.
v. in Miscellan. Lipsiens. T. IV, p. 195.

Petri HANSSENII Programma de astuto Iuliani Apostatae studio in abolenda cum Scholis religione Christiana, *Ploenae*, *1733*, 4.

Casp. DORNAVII Vlysses Scholasticus, siue de erroribus, qui in Scholis, quas appellant, triuialibus admittuntur, Dissertatio duplex. Accessit *Casp.* HOFFMANNI de barbarie imminente Oratio, *Hanouiae*, *typis Wechelianis*, *1620*, 4.

Henr. Hartm. LVDOVICI Dissertatio de morbis Scholarum Germaniae, *Ienae*, *1712*, 4.

Laur. REINHARDI Commentatio de praecipuis vitiis docentium, *Ienae*, *1718*, 4.

Cph. Conr. SICELII Exercitatio de morbis docentium in Scholis, earumque medela, *Sondersh.* *1728*, 4.

Bernh. SCHOTANI Oratio de Scholarum Eutaxia, *Vltraj. ex offic. Aeg. Romani*, *1638*, 4.

Ioh. Conr. Steph. HOELLING Oratio de Ludis Litterariis rite aperiendis, *Hildes.* *1728*, 4.

Iac. THOMASII Dissertatio de vagantibus Scholasticis, *Lips.* *1675*, 4.

Chr. PELARGI de caussis mentium Scholarum et remediis Oratio, habita 1610, recusa studio *Geo. Gothofr.* KVSTERI, *Berolini*, *1732*, 4.

Ioh. Matth. GROSSE *wohlbestellte Schule, nebst einer kurtzen Chronic der Brandenburg-Bareuth-Pfarrr Vhlfeld, und einem Vorschlag von Anlegung der Schul-Bibliothequen*, Nürnb. und Altd. *1719*, 4.

Chr. Gotthold. WILISCH Oratio, quomodo Scholarum flos restitui possit, *Lips.* *1721*, 4.

Geo. Sigism. GREENII Oratio de flore ac felicitate Scholae, *Misenae*, *1738*, 4.

Mart. Geo. CHRISTGAV *Gedancken von Verbesserung öffentlicher Schulen*, Franckf. an der Oder, *1740*, 4.

Biblioth. Bunav.

Frid. Chr. BAVMEISTERI Programma de Scholis dissolutis.
v. inter *Eiusd.* Exercitation. Acad. et Scholast. *Lips.* *1741*, 4. p. 186.

Chr. SCHOETTGEN *Vorschlag wegen einer besondern Classe in oeffentlichen Stadt-Schulen*, Dresden, *1742*, 4.
v. etiam in BIDERMANNI Actis Scholast. Vol. II, p. 221-229.

Herm. LIPSTORPII de Gymnasiarchae officio Oratio, *Berlini*, *exc. Nic. Voltzius*, *1590*, 4.

Chr. WEISII Orationes duae, quarum altera Statistam Scholasticum, altera Gymnasii Rectorem, describit, *Zittav.* *1674*, 4.

—— Oratio de Conscientia Praeceptorum. Accessit *Eiusdem* Oratio de Officio Collegae tertii, *Zittauiae*, *1684*, 4.

Frid. SIEDELII Dissertatio de praeparatione Praeceptoris Scholastici, Respondente et Auctore *Guil. Christ. Ern.* HOEPFFNERO, *Ienae*, *1714*, 4.

Mart. Geo. CHRISTGAV Programma, quo imago Rectoris Scholae irreligiosi adumbratur, *Frf. ad Viadr.* *1739*, 4.

Ioh. Phil. CASSELII Programma de Acephalis in orbe scholastico, *Magd.* *1739*, 4.
Et exst. in *Ioh. Gottl.* BIDERMANNI Select. Scholast. Vol. I, Fascic. II, p. 447-480.

Ioh. Chr. STEMLERI Disquisitio, cur pauci sint boni Scholarum Rectores, *Lips.* *1747*, 4.

Geo. Henr. GOETZII Dissertatio de Scholarum incrementis, *Lubecae*, *1719*, 4.

Frid. Chr. BAVMEISTERI Programma de Dictatoribus perpetuis scholasticis.
v. in *Eiusd.* Exercitation. Acad. et Scholast. p. 179.

Ioh. MOLLERI Oratio de Scholarum fulcris.
v. inter Dissertationes Mollerianas, *Lips. et Gorlic.* *1706*, *8. p. 165*, *seq.*

Gerh. MEIERI Programma de iis, qui suo se officio, scholastico inprimis, abdicarunt, *Bremae*, *1714*, 4.

Aug. Guil. REINHART Differtatio epistolica de quibusdam inferiorum Scholarum Rectoribus in Ecclesias Academiasque vocatis, *Francohusae*, *1730*, 4.

Ioh. Gottl. BIDERMANNI Commentationes II de viris Scholasticis in Scholas liberalibus, *Numb. 1745*, 4.

Ioh. Wilh. GERRESHEIM *kurze Nachricht von dem Vrsprung derer laecherlichen Vmgaenge in Christlichen Schulen*, Franckf. an der Oder, *1683*, 4.

Adami CRATONIS *Schul-Predigten von S. Gregorii Schul-Fest*, Magdeburg, *bey Ioh. Francken*, *1585*, 4.

Wolfg. SEBERI Festum Scholasticum, quod vulgo dicunt Gregorianum, in Gymnasio Schleusingensi distinctis orationibus tum impietatis absolutum crimine, tum vanitatis, *Lips. impens. Thomae Schüreri*, *1605*, 4.

Andr. WILKII Differtatio de festi Scholastici, quod Gregorianum vocant, origine et celebritate, *Erfurti*, *typis Spangenbergicis*, *1627*, 4.

Chr. SCHOETTGEN *Programma vom Vrsprung des Gregorius-Fests*, Frf. *1716*, 4.

Chr. Frid. WILISCH Oratio de prima Currendae et Chori Symphoniaci Institutione, *Dresdae et Lips. ap. G. C. Hilscherum*, *1735*, 8.

Frid. OERTELII Meditatio ad Quaestionem, num de Gymnasio, prope Academiam exstructo, bene sperari possit, *Erlangae*, *1745*, 4.

Alb. GRAWERI Oratio de ordine scholastico et idoneo operarum scholasticarum iudice, *Halae Saxon. typis Erasmi Hynitzii*, *1604*, 4.

Sigism. EVENII Honor Scholarum assertus et restitutus, s. Differtationes II de contemtu Scholarum, Scholasticique ordinis, et de vindicando huiusmodi contemtu, *Magdeb. typis Ioh. Franci*, *1622*, 4.

Matthiae LEMNII Oratio de vitae scholasticae encomiis, habita 1633, *Gryphisw. typis Iac. Venatoris*, *1635*, 4.

Sam. SCHMIDT de Contemtu Praeceptorum in Scholis Programma, *Quedlinb. 1660*, 4.

Cph. Henr. GRIESHAMMER *von einigen Vrsachen der Feindschafft gegen Schul-Maenner.*

v. in BIDERMANNI Actis Scholast. Vol. V, p. 6-27.

Ioh. Sigism. BRENDEL *Abhandlung, warum Schulmaenner mit dem Nahmen Maertyrer zu belegen sind.*

v. ibidem, pag. 28-52.

Cph. Aug. HEVMANNI Epistola de vitae genere scholastico beatissimo, *Isenaci*, *1715*, 4.

Chr. Frid. SCHMIDII Programma de Applausu scholastico, *Luneb. 1726*, *fol.*

—— Programma de Scepticismo circa rem scholasticam vitando, *Luneb. 1734*, *fol.*

Sam. WALTHERI Programma, an dentur Antipodes in orbe scholastico, scriptum Magdeb. 1732.

v. in BIDERMANNI Select. Scholast. Vol. II, Fasc. I, p. 88, seqq.

Ioh. Henr. STVSS Commentatio de Natalitiis Gymnasiorum, *Gothae*, *1740*, 4.

Geo. SARGANECK de Actuum Oratoriorum in re scholastica vtilitate et damnis Programma, *Halae*, *1743*.

v. in BIDERMANNI Selectis Scholast. Vol. II, Fasc. I, p. 3, seqq.

Cph. KRETZSCHMAR *Abhandlung, ob Dramatische Exercitia auf Schulen zutraeglich sind*, Dresden, *1734*, 4.

Ioh. Chr. STEMLERI Vindiciae Disputationum scholasticarum, *Numb. 1731*, 4.

SECTIO

SECTIO II.

DE ORIGINE ET INCREMENTIS SCHOLARVM SCRIPTORES GENERALES.

Mart. CRVSII Oratio de antiquitate Scholarum, siue studiorum etc. *Tubingae, typis Cellianis*, 1599, 4.

Ioh. FORTVMANNI Oratio de Scholis, harum origine, vetustate, vtilitate, necessitate etc. *Witeb.* 1600, 4.

Geo. STAMPELII Historia Scholastica, seu Scholarum Theologicarum ortus et propagatio, *Lubecae, in offic. Sam. Iauchii*, 1616, 4.

Franc. BVRMANNI Oratio de Collegiis Theologicis et Philosophicis, *Lugd. Bat. ap. Ioh. Elseuirium*, 1641, 4.
Et exst. etiam inter *Eiusdem* Orationes, *Traj. ad Rhen.* 1700, 4. p. 1-56.

Herm. CONRINGII de Antiquitatibus Academicis Dissertationes, plurimis locis, secunda hac editione emendatae. Accessit Supplementorum eiusdem argumenti Liber vnus, quibus Reipublicae litterariae omnis aeui status illustratur, *Helmest. ap. Henn. Mullerum*, 1684, 4.
Et exst. in CONRINGII Opp. *Brunsv.* 1730, *fol.* Tom. V, p. 398.

—— Idem Liber. Recognouit *Cph. Aug.* HEVMANNVS, adiecitque Bibliothecam historicam Academicam. Accedunt Georgiae Augustae Priuilegia, *Gottingae, sumt. Bibliopolii Academici*, 1739, 4.

Ioach. Ioh. MADERI Epistola ad *Herm.* CONRINGIVM de Scholis veterum, scripta 1673.
Adiecta est *Herm.* CONRINGII Dissertationibus de Antiquitat. Acad. *Helmst.* 1674, 4. p. 395, et *Gottingae*, 1739, 4. p. 386.

Adami RECHENBERGII Dissertatio de Origine et vsu Scholarum, contra *Thomae* HOBBESII Leuiathanis Cap. XLVI, *Lips.* 1684, 4.

Ioh. Gld. GELLII Programma de Scholarum origine, *Annab.* 1701, 4.

Adami GSCHWEND de Scholis triuialibus Programma, scriptum 1701.
Insertum est BIDERMANNI Selectis Scholast. Vol. II, Fascic. II, p. 412, seqq.

Chr. THOMASII Obseruatio de Scholis antediluuianis.
v. in Obseruation. Halens. T. I, p. 277-303.
* Auctorem esse *Chr.* THOMASIVM, docetur in Miscellan. Lips. Nov. Vol. I, Part. I, p. 297.

ANONYMI *Anmerckung von Schulen vor der Sündfluth.*
S. *in Auserlesnen Anmerckungen über wichtige Materien und Schrifften*, Franckf. und Leipzig, 1704, 8. Part. I, p. 98-130.

Sigism. Andr. CVNONIS Programma de Scholarum primordio, earumque propagatione, scriptum 1723.
Accessit *Eiusdem* Memorabilibus Scheningensibus, in Append. *Brunsv.* 1728, 4. p. 171-176.

Cph. KRETSCHMARI Programmata XIX de Scholis, *Dresdae*, 1733 - 1740, 4.

Frid, Chr. LESSERS *Münzen auf gelehrte Gesellschafften, nehmlich Vniuersitaeten, Societaeten, Seminaria und Gymnasia etc.* 1739, 8.
v. supra, Lib. I, Cap. IV, Sect. II.

Geo. Gothofr. KEVFFEL Historia originis ac progressus Scholarum inter Christianos. Accedit *Ioach.* HILDEBRANDI Oratio de fundatione Academiae Iuliae, *Helmst. ap. Chr. Frid. Weygand*, 1743, 8.

Ioh. Frid. HAEHN de Systemate quodam Scholastico conficiendo Programma, *Magdeburgi*, 1744, 4.
v. in BIDERMANNI Selectis Scholast. Vol. II, Fascic. II, p. 387, seq.

SECTIO III.
DE SCHOLIS VETERVM.

§. I.
HEBRAEORVM.

Iac. ALTINGII Hebraeorum Respublica Scholastica, siue Historia Academiarum et promotionum Academicarum in populo Hebraeorum, gemina oratione delineata, *Amst. ap. Ioh. Ianssonium*, *1652*, *12*.

Geo. VRSINI Antiquitates Hebraicae Scholastico-Academicae, in quibus Scholarum et Academiarum Iudaicarum historia, forma, docentium et discentium officia, ritus, dimissio e schola, promotio, promotionum tituli, distincti Professorum ordines et facultates, methodus disputandi, studia, Statuta, priuilegia et stipendia etc. eruta leguntur, *Hafn. impens. Ioh. Melch. Lieben*, *1702*, 4.

Ioh. Leonh. HEVBNERI Dissertatio de Academiis Ebraeorum, *Vitemb. 1703*, 4.

Ioh. Ludov. SEIFERHELDII Programma de Scholis Hebraeorum, scriptum 1707.
v. in *Frid. Iac.* BEYSCHLAGII Sylloge varior. Opusculor. Tom. I. Fascic. III, p. 582-602. *Halae Sueuor. 1728*, *8*.

Ioh. Henr. MAII Sciagraphia Scholarum Prophetarum, Auctore et Resp. *Maur. Dan.* SOLDANO, *Giessae*, *1701*, 4.

Franc. FABRICII Oratio de Scholis Prophetarum, *Lugd. Bat. ap. Sam. Luchtmans*, *1709*, 4.

Eliae SILBERRAD Dissertatio de Prophetarum filiis, *Ienae*, *1710*, 4.

Ludov. Mart. KAHLII Dissertatio de Prophetarum Scholis, *Gottingae*, *1737*, 4.

Ioh. Leonh. RECKENBERGERI de Hebraeorum electis, vel studiosis, Disputatiuncula, *Ienae*, *1739*, 4.

Petri ZORNII Dissertatio de Scholis, quas antiqui Iudaei, tradito ita a maioribus more, prope a lacuum, amnium et fluviorum crepidinibus, ripis et litoribus, exstruxisse perhibentur, Actor. XVI, 13, *Ploenae*, *1716*, 4.

Domenico AVLISIO *delle Scuole Sacre Libri II postumi, pubblicati dal suo Erede e Nipote* Nicolo Ferrara AVLISIO *ove s' ha l' Origine e progresso delle Scuole Sacre fra gli Ebrei e tra' Cristiani*, Napoli, *presso Francesco Ricciardo*, *1723*, 4.

Tob. ECKHARDI Programma de nominibus Scholarum apud Ebraeos, *Quedlinb.* *1724*, 4.

Augustin CALMET *Dissertation sur les Ecoles des Hebreux.*
v. *dans* Son *Commentaire litteral sur la Bible*, à Paris, *1726*, *fol. Tom.* VI, *p.* 22-28.

Ioh. Frid. WERCKMEISTERI Programma de prima Scholarum apud Hebraeos origine, *Iesnitii*, *1735*, 4.

Andr. NORRELII Diatyposis Academiarum apud Iudaeos, in qua earum, vt et Gymnasiorum et Scholarum, in illa gente tituli, multitudo, docentium et discentium studia, studendi methodus, mores et priuilegia, concinne memorantur, ac describuntur, qua simul opera multis sacrae Scripturae tam Veteris, quam Noui, Testamenti locis clarissima lux affunditur, *Vps. 1746*, *8. maj.*

Cph. Henr. RITMEIERI Disquisitio de Kiriath Sepher, s. Ciuitate litteraria, Ios. XV, 15, memorata, *Helmst. 1711*, 4.

Chr.

Chr. Gottl. IOECHERI de Academia Pumbedithana Dissertatio, *Lips.* 1737, 4.

Car. Gottlob. SPERBACHII Dissertatio de Academia Iabhnense atque eius Rectoribus, *Vitemb.* 1740, 4.

Ioh. GRAMMII Programma de Academia Sorana in Babylonia.

S. *in der Daenischen Bibliothec, Part. VII, pag.* 710 - 724.

Iust. Frid. ZACHARIAE Dissertatio de Ritibus Scholasticis Iudaeorum, *Kiliae,* 1745, 4.

Theod. Cph. LILIENTHAL de Νομικοῖς, Iuris vtriusque apud Hebraeos Doctoribus priuatis, Meditatio epistolica, *Halae,* 1740, 4.

Ioh. Geo. WAGNERI de Reuerentia magistro debita ex Rabbinorum placitis Dissertatio, *Lips.* 1741, 4.

§. II.

AEGYPTIORVM ET PERSARVM.

Tob. ECKHARDI de nominibus Scholarum in Aegypto, *Quedlinb.* 1726, 4.

Ioh. Geo. MICHAELIS Exercitatio historica de Scholae Alexandrinae sic dictae Catecheticae origine, progressu ac praecipuis Doctoribus.

v. in *Conr.* IKENII Symbolis litterariis, *Bremae,* 1745, 8. Tom. I, Part. III, pag. 195 - 240.

Ioh. Augustini DIETELMAIR Programma, quo veterum in Schola Alexandrina Doctorum seriem exponit, *Altd.* 1746, 4.

Geo. Nic. KRIEGK Commentatio de Iustitiae Scholis apud Persas, *Ilfeldae,* 1720, 4.

§. III.

GRAECORVM ET ROMANORVM.

Frid. LERSE Dissertatio de Graecorum apud Athenienses Scholis insignioribus, *Witteb.* 1661, 4.

Geo. TRINCKHVSII Dissertatio I, de Philosophorum hortis, in quibus docuerunt olim et philosophati sunt, *Gerae,* 1672, 4.

—— Dissertatio II, de Lyceo et hortis Aristotelicis, *Ibid.* 1672, 4.

—— Dissertatio III, de Academia et hortis Platonicis, *Ibid.* 1672, 4.

Ioh. Andr. SCHMIDII Dissertatio de Gymnasiis litterariis Atheniensium, Resp. et Auctore *Phil. Iac.* CROPHIO, *Ienae,* 1688, 4.

Geo. Ludov. GOLDNERI Programma de ornamentis Gymnasiorum veterum, scriptum 1700.

v. inter *Eiusd.* Dissertatt. Scholast. select. *Lips.* 1704, 4. p. 259.

Andr. Conr. WERNERI de veterum Gymnasiis Programma, *Stadae,* 1726, 4.

Ioh. Petri LVDOVICI Dissertatio de prima Academia, villa Platonis, cum noua Hallensium collata, *Halae,* 1693, 4.

Chr. Ioh. Ludolphi REVSMANNI Programma de antiqua Academia Atheniensi, *Soltquellae,* 1738, 4.

Ioh. Chr. KVHN de Cynosarge, Gymnasio apud Athenienses olim celebri, *Lips.* 1742, 4.

Ioh. Geo. WALCHII Dissertatio de Gymnasiis litterariis veterum Romanorum, Resp. et Auctore *Ioh. Chr.* LEVKFELD, *Ienae*, 1721, 4.

Frid. OERTELII de laudabili Romanorum cura in constituendis Magistrorum Salariis Programma.

v. supra, Lib. II, Cap. I, Sect. V, §. II.

§. IV.
DE SCHOLIS MEDII AEVI.

Ioh. POSSELII Praefatio de Collegiis et Scholis Canonicorum veteribus.

Praemissa est Scriptis in Acad. Rostochiensi publice propositis, edit. a *Ioh.* POSSELIO, *Rost. 1567, 8.*

Ioh. Saenz de AGVIRRE Praeludia de Scholis et Academiis Benedictinis in genere, et de Italicis, Germanicis, Anglicis, Gallicis in specie,

v. in *Eius* Ludis Salmanticensibus, *Salmanticae, 1668, fol. pag. 69 - 104.*

Ioh. LAVNOII Liber de Scholis celebrioribus, seu a Carolo M. seu post eundem per Occidentem instauratis Liber, *Lutet. Paris. typis vid. Edm. Martini, 1672, 8.*

—— Idem Liber.

v. cum *Ioh.* MABILLONII Itinere Germanico, *Hamb. 1717, 8.* et in LAVNOII Operibus, Tom. IV, Part. I, p. 1, seq.

Ioh. MABILLON de Scholis Parisiensibus, Palatinis et monasterialibus.

v. in *Eius* Praefatione ad Acta Sanctor. Ord. S. Benedicti, Sec. IV, P. I, §. VIII, pag. 127 - 141.

Iac. THOMASII Obseruatio de statu Academiarum in Seculis barbaris duplici, et de Academia Parisiensi.

v. in Obseruation. Halens. Tomo VI, pag. 141 - 154.

—— Obseruatio de statu Academiarum, et in primis Facultatis philosophicae, post receptum ARISTOTELEM.

v. ibidem, pag. 155 - 163.

(*) *Iac.* THOMASIVM harum Obseruationum esse Auctorem, indicat *Cl.* HEVMANNVS in Miscellan. Lipsiens. Nov. Tom. I, p. 307.

Mich. HOYNOVII Programma de facie Scholarum in Papatu circa tempora LVTHERI, *Regiom. 1708, 4.*

Chr. SCHOETTGENII Diatribe historico - litteraria de statu Scholarum ante Reformationem, *Frf. ad Viadr. 1717, 4.*

Ioh. Henr. STVSSII Programma de Scholis liberalium artium in Coenobiis, vt institutae, collapsae et restitutae sint, deque variis Scholae Ilefeldensis fatis, *Ilef. 1724, 4.*

—— Programma de primis Coenobiorum Scholis, et celebrioribus nonnullis liberalium artium officinis, post emendatam Religionem in Coenobia denuo introductis, *Nordh. 1728, 4.*

Ioh. Henr. a SEELEN Programma de corruptis Scholis monasticis, *Lubecae, 1730, 4.*

—— de celebrioribus quibusdam Scholis Lutheranis ante LVTHERVM, *Lubecae, 1730, 4.*

Etliche Schul-Antiquitaeten.

S. *im Gelehrten Zeitvertreib*, Meissen, *1743, 8.* Part. XX, XXI, XXII, p. 153 - 174.

Sigism. Iac. APINI Oratio de aedificiorum sacrorum, quae vulgus Coenobia vocat, in Scholas publicas mutatione, *Brunsv. 1730, 4.*

Nic. Frid. STOEHR Exercitatio historica de scholis monasticis, *Salf. 1737, 4.*

Ioh. Geo. SCHVLZE de Scholis Cathedralibus Programmata II, *Numb. 1741, 4.*

Vrb. Gottlob. THORSCHMIED de illustrium Scholarum Directoribus, ex antiquitate medii aeui, Saxonica sigillatim, Dissertatio, *Torgav. 1744, 4.*

SECTIO

SECTIO IV.

DE SCHOLIS ET GYMNASIIS GERMANORUM VETERIS ET RECENTIORIS AETATIS.

§. I.

SCRIPTORES GENERALES.

Ioh. Dav. KOELERI de veterum recentiorumque Germanorum scholis solitis et solidis Dissertatio, *Altd.* 1725, 4.

Chr. WEISSII de veterum Saxonum Scholis Programma, *Annab.* 1726, *fol.*

Ioh. Geo. WIDENMANNI de Scholis priscos inter Germanos non omnino incognitis Oratio, *Brandenb.* 1727, 4.

Ioh. Cph. CLEFFEL Programma de Scholis veterum Germanorum, *Flensb.* 1737, 4.

Ioh. Frid. WERCKMEISTERI Programma de Romanorum priscorum in Germaniae Scholas meritis, *Dessauiae*, 1738, 4.

Gottfr. SCHUZE *Schreiben von den weisen Schul-Anstalten der alten Deutschen.*
Accessit *der Historischen Beschreibung von Einweibung des Gymnasii zu Altona*, Altona, 1744, 4.

—— *Eben dasselbe, mit einigen Zusaetzen.*
S. *in* Eiusd. *Erster Sammlung kleiner Schutz-Schrifften für die alten Deutschen,* Leipzig, 1746, 8. *p.* 50-80.

Godofr. LUDOVICI Historia Rectorum Gymnasiorum Scholarumque celebriorum, Pars I-V, *Lips. sumt. Haered. Lanckisii*, 1708-1718, 8. *Voll. II.*

Iac. BURCKHARDI de variis Germaniae Scholarum a Caroli M. temporibus usque ad Saeculum XVI mutationibus Dissertatio, *Hildburgh. typis B. Penzold*, *sine anno*, 4.

Chr. Frid. REINECCIUS de *Phil.* MELANCHTHONIS in Scholas meritis.
v. inter Scriptor. Vitar. particular. sub Artic. MELANCHTHON.

Chr. Frid. WILISCHII de LUTHERO, Restauratore Rei Scholasticae solertissimo, Programma, *Altenb.* 1717, 4.
Et exst. in BIDERMANNI Select. Scholast. Vol. II, Fascic. I, p. 203, seqq.

Gottl. Frid. GUDII Commentatio de felici rei Scholasticae statu praesenti in Germania.
v. in *Frid. Andr.* HALLBAUERI Exercitation. Societat. Lat. Ienens. *Lips.* 1744, 8. Vol. II, p. 557-172.

Ioh. Gottl. BIDERMANNI Acta Scholastica, *worinnen, nebst einem gründlichen Auszuge derer auserlesensten Programmatum, der gegenwaertige Zustand der berühmtesten Schulen entdeckt wird.*
vide supra, Lib. II, Cap. III, Sect. II.

§. II.

SCRIPTORES SPECIALES.

ALTENBURGENSES.

Pauli Mart. SAGITTARII Dissertatio de Scholis publicis *Altenburgensium*, Altenb. 1678, 4.

Ioh. Christfr. SAGITTARII Programma de insignibus mutationibus, quas Schola *Altenburgensis* per anni 1666 dimidium passa est, *Altenb.* 1666, 4.

Chr.

Chr. FVNCCII Teſtimonia Scholaſtica *Altenburgi*, intra Sexennium Rectoratus Altenburgici, abiturientibus Diſcipulis ſcripta, *Gorlicii, typis Cph. Zipperi, 1670, 8.*

ALTONAVIENSIS.

Ioh. CRVSII *Kurtzer Abriß und Bericht von der Einrichtung der oeffentlichen Lateiniſchen Schule in der Stadt* Altona, *Altona, 1737, 8.*

Ioh. Adami FLESSA Programma de fatis rei Scholaſticae *Altonanae*, ſcriptum 1744.
S. *Bey der Hiſtor. Nachricht von Einweihung des Gymn. zu* Altona.

Kurtze Hiſtoriſche Nachricht von der feyerlichen Einweihung des Koenigl. Academiſchen Gymnaſii in der Stadt Altona, *welche den 26. May. 1744. vollzogen ward, nebſt der Koeniglichen Fundation, wie auch andern hieher gehoerigen Acten und an das Licht getretnen Schrifften*, Altona und Flensburg, *bey den Gebrüdern Korte*, 1744, 4.

Kurtze Beſchreibung eben derſelben Einweihung.
S. in Actis Hiſt. Eccleſiaſt. Vol. IX, Part. L, p. 112, ſeqq.

ANNAEBERGENSIS.

Geo. ARNOLDI Oratio de propagatione, conſeruatione, et vtilitate, Scholae *Annaebergenſis*, habita 1647, *Lipſ. typis Timoth. Ritzſchii, 1650, 4.*

Chr. Frid. WILISCHII Incunabula Scholae *Annaebergenſis*, inque ea publice ab V. C. docentium Recenſio, cui inſerta eſt Vita *Ioh.* RIVII, a *Geo.* FABRICIO concinnata, *Annaeb. ap. Ioh. Victor. Richterum, 1712, 8.*

—— Incunabulorum Scholae *Annaebergenſis* Pars altera, ſ. Recenſio in ea docentium, Programmata IV, *Annaem. ap. I. V. Richter, 1714, 4.*

—— Oratio de meritis Senatus *Annaebergenſis* in rem Scholaſticam, habita 1714, *Lipſ. ap. I. F. Braunium, 1715, 4.*

Andr. KVNADI Programma de Scholae *Annaebergenſis* laude, *Annaebergae*, 1715, 4.

ARGENTINENSIS.

De reſtauratione et reformatione Gymnaſii *Argentoratenſis* Programma, *Argent. typis W. C. Glaſeri, 1634, 4.*

Ioh. Henr. BOECLERI Oratio Saecularis, habita 1638 Iubilaeo Scholarum *Argentinenſium.*
v. inter *Eius Orationes, Argent. 1654, 8. pag. 275.*

Iac. BVRCKHARDI de *Argentinenſis* Scholae, *Ioh.* STVRMII conſilio, Seculo XVI conſtitutae, laudibus Oratio, *Hildburgh. 1715, 4.*

ARNSTADIENSIS.

Chr. Mich. FISCHBECK Commentatio brevis de praecipuis Doctoribus, qui Scholam *Arnſtadienſem* meritis ſuis nobilitarunt, inprimis *Caſp.* BRVSCHIO, *Longo-Saliſſae, typis Ioh. Cph. Heergartii, 1710, 8.*

AVGVSTANA.

Hieron. WOLFFII *Auguſtani* Gymnaſii ad D. Annae Conſtitutio, ac docendi diſcendique ratio; *Eiusdem* de inſtauratione eiusdem Gymnaſii Deliberatio.
v. in Inſtitution. Litterat. Tomo II, pag. 363. et 421. *Thorunii, 1587, 4.*

Bernh. HEVPOLT *in Reimen verfaßte Beſchreibung der Lateiniſchen Schul bey S. Anna zu* Augſpurg, *von ihrem Urſprung im Iahr 1531, bis ins Iahr 1623, ſamt einem Catalogo aller Profeſſorum publicorum*, Augſpurg, *bey Dav. Francken, 1623, 4.*

Phil. Iac. CROPHII Hilaria Scholaſtica, i. e. *des* Augſpurgiſchen *Gymnaſii zu St.*

Anna

Anna 1731 celebrirte Iubel-Freude, Augspurg, *bey Ioh. Iac. Lotter, 1731, fol.*

— *Historische Erzehlung von dem Vrsprung, Einrichtung und Schicksalen des Gymnasii zu St. Anna in* Augspurg, *und dem Leben und Schrifften der darinnen ehemahls lehrenden Professorum et Rectorum*, Augspurg, *bey Mertz und Mayer, 1740, 8.*

AVRICANA.

Ioh. Frid. BERTRAMI Allocutio, qua Origines et breuis Recensio Rectorum Scholae Auricanae continetur.

Adiecta est *Eiusdem* Orationi de praecipuis studior. litterarior. finibus, *Brunsv. 1730, 8. pag. 44, seqq.*

BARVTHINAE.

Ludov. LIEBHARDI de *Baruto*, matre studiorum, Oratio, *Baruthi, typis Gebhardianis, 1666, 4.*

Guolfg. Cph. RAETHEL Palladium *Baruthi*, s. de fundato Christian-Ernestino Collegio, quod floret *Baruthi*, Oratio historica, *Baruthi, litteris Amelungianis, 1691, 4.*

Nachricht von der neuen Academie zu Bareuth.

S. *in Goetting. Gelehrt. Zeitungen, An.* 1742, p. 332. *in* RATHLEFS *Geschichten ietzlebender Gelehrten, P. V, p. 256. und in* Actis Histor. Ecclesiast. Vol. VI, P. XXXV, pag. 724-749.

BEBENHVSANA.

Vlr. BOLLINGERI Oratio in Encaeniis noui Auditorii Scholae, quae est in Coenobio *Bebenhusano* Wirtembergico, *Tubingae, ap. Geo. Gruppenbachium, 1595, 4.*

BEROLINENSIS.

Mart. DITERICH Berlinische *Closter-und Schul-Historien, welche die Stifftung und Merckwürdigkeiten des Franciscaner-Closters in* Berlin, *die Aufrichtung des Gymnasii in demselben, ingleichen die Rectores, Magistros und Schul-Collegen, wie auch die sonderbahre Veraenderungen und Begebenheiten im Schulwesen, in sich fasset*, Berlin, *bey Chr. Gottl. Nicolai, 1732, 8.*

Herm. LIPSTORPII Leges Gymnasii *Berolinensis*, Berolini, *per Nic. Voltzium, 1591, 4.*

Schul-Ordnung einiger zu Berlin *angeordneten Armen-Schulen, in Druck gegeben von* Laur. GENSICH, *Berlin, 1703, 4.*

Geo. Gothofr. KVSTERI Memorabilia *Coloniensia*, Specimen I-VIII, *Berolini, in offic. Gedickiana, 1727, 4.*

* Agunt haec Memorabilia de Gymnasii *Coloniensis* origine, eiusque Praeceptorum vitis, vt et verbi diuini praeconibus *Coloniensibus.*

La nouvelle Academie de Berlin, *où on enseigne toute sorte d'exercices très utiles et necessaires a la Ieunesse, dressée par D. La* BORIE, à Cologne de Brandenburg, *1684, 4.*

Von Verordnungen und Priuilegiis der Ritter-Academie zu Berlin.

S. *im Neubestellten Agenten, I. Fonction, XI. Depeche, pag. 971-978.*

Nachrichten von dem Fortgang der neu angelegten Real-Schule in Berlin.

S. *in denen Leipziger Wirthschaffts-Sammlungen, Part. LVIII, pag. 889.*

BRANDENBVRGENSES.

Godofr. BERGNER Scholae *Saldriae* Memoria, *Brandenburgi, 1689, 4.*

Lev. Ioh. SCHLICHT *Historische Nachricht von dem Vrsprung und fatis der Lutherischen, und insonderheit der* Salderischen, *Schule in* Alt-Brandenburg, *Brandenburg, bey Ernst. Friedr. Gernemann, 1713, 8.*

— *Kurtze Nachricht von der Einrichtung der*

der Auferziehung und Information der Jugend in der Salderischen *Schule*, Halle, *bey Christ. Andr. Zeitler*, 1711, 8.

Ioh. Casp. CARSTED *Entwurff von der Information und Education der Jugend in der* Saldrischen *Schule*, Brandenburg, *bey Fr. Gernemann*, 1715, 8.

—— *Zustand der* Saldrischen *Schule* 1717, Berlin, 1717, 4.

—— Salderische *Schul-Einrichtung*, Berlin, 1720, 4.

—— Leges Praeceptorum in Schola *Saldria*, Brandenb. 1722, 4.

—— *Rede von denen unter seinem Rectorat vorgefallenen Merckwürdigkeiten in dem* Salderischen *Lyceo der Stadt* Brandenburg, *Brandenburg*, 1727, 4.

Ioh. Geo. WIDENMANN *Nachricht vom gegenwaertigen Zustand der* Salderischen *Schule*, Brandenburg, *bey Christ. Hallen*, 1731, 8.

Casp. GOTTSCHLING Res Praeceptorum *Neo-Brandenburgensium* post tempora instauratae et renouatae per *M.* LVTHERVM Religionis vsque ad initium anni 1714 descriptae et recensitae, *Neo-Brandenb. typis Gernemannianis*, 1714. 8.

—— *Entwurff von denen Lectionibus und übrigen Anstalten in dem* Neustadt-Brandenburgischen *Lyceo*, Halle, 1719, 8.

BREMENSES.

Adumbratio Scholae Bremensis, s. Leges eiusdem et docendi methodus, *Bremae*, 1648, 4.

Gerh. MEIERI et *Dider.* SAGITTARII Orationes III de Scholae Bremensis natalitiis, progressu et incremento, *Bremae*, *typis Herm. Braueri*, 1648, 4.

Meinh. PLESKEN Programma, Seriem docentium in Athenaeo Scholaque Cathedrali *Bremensi* sistens, *Stadae*, 1725, 4.

Conr. IKENII Oratio de illustri *Bremensium* Schola, magnorum ingeniorum summorumque in omni scientia virorum matre, *Bremae*, 1741, 4.

Nachricht von dem Gymnasio zu Bremen, *und dessen Rectoribus.*

S. *in* BIDERMANNI Actis Scholast. Vol. III, Part. III, p. 211-224. *Leipz.* 1743, 8.

Ein rarer Gedaechtnis-Thaler auf das erste Iubel-Fest des Gymnasii in Bremen, *von A.* 1684, *nebst Historischer Erklaerung.*

S. *in* Ioh. Dav. KOEHLERS *Historischer Müntz-Belustigung XV. Theil, p.* 1, *seq.*

Nachricht von dem Anfange und denen Lehrern des Lutherischen Athenei und der Dom-Schule zu Bremen.

S. *in* Actis Scholast. Vol. VII, Part. I, pag. 49, seqq.

BRIGENSIS.

Petri SICKII Illustris Scholae *Bregensis* Constitutiones, *Vratisl. ex Typogr. Ioh. Scharffenberg*, 1581, 4.

Melch. SEVERI Precatiunculae vsurpatae in Schola *Brigensi*, Ibidem, 1587, 4.

Operae Studiorum et Exercitationum Ludi *Brigensis*, Brigae, *typis Ligiis Sartorianis*, 1599, 4.

Melch. LAVBANI Operae Classicae Gymnasii *Bregensis* recensitae, *Bregae*, *typis Casp. Sigfridi*, 1617, 4.

BRVNSVICENSES.

Ioh. Alb. GEBHARDI Commentatio de Origine et incremento Gymnasii Martiniani *Brunsuicensis*, Brunsuigae, *litteris Zilligerianis*, 1695, 4.

Acta Inaugurationis nouae Scholae Catharinianae *Brunsuicensis*, Brunsuigae, *per heredes Zilligerianos*, 1700, *fol.*

Schul-Ordnung vor die Braunschweig-Lüneburgischen *Lande*, Goettingen, *bey Abr. Vandenhoeck*, 1738, 8.

Nach-

Nachricht von dem Collegio Carolino zu Braunſchweig, *Braunſchweig, 1745, 4.*

Et exſt. *in* STRODTMANNI *Geſchichten ietztlebender Gelehrten, P. XI, pag. 233.* in BIDERMANNI Actis Scholaſt. Vol. V, Part. VI, pag. 491-517. *im Neuen Bücherſaal der ſchoenen Wiſſenſchafften, Vol. I, pag. 74-96.*

Ausführlichere Nachrichten von dem Collegio Carolino zu Braunſchweig.

S. *in denen Leipziger Wirthſchaffts-Sammlungen, Part. XXXII, pag. 691; P. XXXV, p. 1018, P. XXXVII, p. 71, P. XLIV, p. 677, P. XLV, p. 790.*

Geſetze für diejenigen, welche in das Collegium Carolinum zu Braunſchweig *aufgenommen werden.*

v. in BIDERMANNI Actis Scholaſt. Vol. VI, Part. II, p. 146-158.

BVCKEBVRGENSIS.

Nic. BVTTNERI Programma, quo Scholae *Bückeburgenſis* ſtatum, qui nunc eſt, deſcribit, *Rintelii, 1734, 4.*

BVDISSINENSIS.

Leonh. GENSEL Catalogus Exercitiorum ſupremae Paedagogii *Budiſſinenſis* Claſſis, *Budiſſae, 1620, 4.*

Leges ſcholaſticae Scholae Euangelicae *Budiſſinenſis*, Budiſſae, *1700, fol.*

Ioh. Gottfr. ZEISKE Programmata II de Hiſtoria Gymnaſii *Budiſſinenſis*, Budiſſae, *1746, fol.*

CASSELENSIS.

Landgraf MORITZENS *Ausſchreiben, wie es zu Befoerderung der ſtudirenden Jugend in Künſten und Sprachen, in dem Collegio illuſtri zu* Caſſel *gehalten werden ſoll*, Caſſel, *1618, 4.*

Nachricht von dem abwechſelnden Stande der hohen Schule in Caſſel, *und dem ietzo daſelbſt florirenden Collegio Carolino.*

S. *in der Hiſtorie der Gelehrheit derer Heſſen, An. 1725, Trimeſtr. IV, p. 427-447.*

CELLENSIS.

Oeconomia Scholae Cellenſis, *oder Entwerffung der Ordnung, nach welcher die Lectiones in der* Zelliſchen *Schule proponirt werden*, Zelle, *1647, 8.*

(Auctor, docente Praefatione, eſt *Guil. Ioh.* SCHOWARTVS, Rector Scholae.)

Guil. Ioh. SCHOWARTI Aureus *Cellae* Theſaurus, ſiue Iuuenum Scholae *Cellenſis*, in eaque Claſſis primae alumnorum, Catalogus, metris incluſus, *Cellae, exc. Elias Holwein, 1648, 4.*

CHEMNICENSIS.

Ioh. Gabr. BEILII Memoria Scholae *Chemnicenſis* 1641 inſtauratae et inauguratae, *Chemn. 1741, 4.*

Series Praeceptorum Scholae *Chemnicenſis.*

v. in BIDERMANNI Actis Scholaſt. Vol. III, Part. II, p. 135-148.

CYGNENSIS.

Ordnung deß Nawen Studii und yetzt aufgerichten Collegii yn Fürſtlicher Stadt Zwickau, (*durch* Leonh. NATTHERVM, *Lauingenſem*, Collegii Rectorem,) *Zwickau, durch Ioerg Gaſtel, 1523, 4.*

CLAVSTHALIENSIS.

Ioh. Iuſt. FAHSII Programma inuitatorium ad inaugurationis actum in nouo Muſarum *Clausthalenſium* Lyceo, die 13 Septembr. 1724 habendum, *1724, 4.*

Conſpectus eorum, quae Muſae *Clausthalienſes* in nouae Scholae inauguratione d. 13 Nouemb. 1724 cecinerunt: I) Oratio *Caſp.* CALVOERI de antiquiſſimo Scholarum inſtituto, II) *Ioh. Iuſt.* FAHSII Oratio de Comparatione Scholarum cum re metallica, III) *Henn.* CALVOERI Oratio de damnis Scholarum, IV) *Ioh. Iuſt.* FAHSII Programma de Scholarum publicarum Fautoribus, Subſidiis, Aduerſariis, etc. cum Scholae *Clausthalienſis* Collegarum et Praeceptorum Syllabo, V) *Eius-*

V) *Eiusdem* argumentum dramatis in noua Schola acti, VI) Leges Scholae *Claustbaliensis*, Lipſ. *1725*, 4.

COBVRGENSIS.

Inauguratio illuſtris Gymnaſii Caſimiriani apud *Coburgenſes* aperti, *Cob. exc. Iuſtus Hauck*, *1605*, 4.

(*Godofr.* LVDOVICI) Memoriae *Coburgenſes*, [ſ. Vitae Directorum et Profeſſorum Gymnaſii Caſimiriani,] Faſciculus I, II, et Faſciculi III Memoria 1 et 2, *Coburgi*, *1714-1723*, 4.

Gottfr. LVDWIGS *Ehre des Caſimiriani Academici in* Coburg, *oder deſſelben vollſtaendige Hiſtorie, nebſt einem perſpectiviſchen Auf-Riß und geometriſchen Grund-Riß*, Coburg, *bey Paul Günther Pfotenhauer*, *I Theil*, *1725*, *II Theil*, *1729*, 8. *Voll. II.*

—— Diſſertatio de Sigillo Gymnaſii Caſimiriani *Coburgiaci*, Coburgi, *1715*, 4.

CREMSENSIS.

Ioh. MATTHAEI Scholae *Cremſenſis* in Auſtria deſcripta formula.

v. in Inſtitution. Litterat. Tom. III, p. 547, *Thorunii*, *1588*, 4.

CVRIENSES.

Ioh. Cph. WEISS Programma de Scholis *Curienſium* antiquis, *Curiae, litteris Minzelianis*, *ſine anno*, 4.

Andr. Adami WEISS Hiſtoria Gymnaſii *Curiani*, Programmate breuiter expoſita, *Curiae*, *1717*, 4.

Ioh. STREITBERGERI Oratio inauguralis prima, in Gymnaſio *Curiano* 1548 habita, cum ordine et ſerie Inſpectorum et Magiſtrorum Gymnaſii *Curiani* ab anno 1548 ad praeſens vſque tempus, *Curiae*, *litteris Minzelianis*, *1717*, 4.

Pauli Dan. LONGOLII *Geſchichte des* Hoefiſchen *Gymnaſii*, *I Theil*, Hoff Regnitz an der Saale, *bey Ioh. Andr. Hetzſcheln*, *1746*, 4.

DRESDENSES.

Tob. SIMONIS Oratio de praecipuis beneficiis, huc vſque in Scholam *Dresdenſem* a Deo collatis, poſt eiusdem renouationem 1619 recitata, *Dresdae, in offic. Gimel. Bergen*, *1619*, 4.

Ioh. BOHEMI Programma, quo nomina diſcipulorum exhibet, qui ex inſtitutione ſua egreſſi ſunt, *Dresdae, e Calcogr. Seyſfertiano*, *1657*, 4.

Catalogus Collegarum Cruciani *Dresdenſis* ab anno 1539 vſque ad 1688.

Acceſſit *Ioh. Aug.* EGENOLFI Programmatibus Scholaſticis, *Dresdae*, *1687*, 8.

Leges Scholae ad S. Crucis denuo reuiſae, praeſenti rerum ſtatui accommodatae, menſe Septembri 1685, *Dresdae*, *1685*, 4.

Chr. Sigiſm. BECKERI Schediaſma hiſtoricolitterarium de cura Senatus *Dresdenſis* circa Eccleſias et Scholas vrbis, patronatus, etc. *Dresdae, litteris Cruſianis*, *1724*, 4.

Chr. SCHOETTGENII Notitia Scholae *Dresdenſis* ante tempora Reformationis, *Dresdae*, *1742*, 4.

Godofr. LAVRENTII Programma de Schola *Palaeo-Dresdenſi*, eiusque Praeceptoribus, *Palaeo-Dresdae*, *1715*, 4.

Chr. Aug. FREYBERGII Epiſtolae II de Annaeae *Dresdenſium* Scholae ciuibus, *Dresdae*, *1736 et 1740*, 4.

EIMBECCENSIS.

Ioh. VELII *kurtzer und wahrhaffter Bericht*, *mit was Chriſtlichen Ceremonien ein Erbar Wolweiſer Rath der Stadt* Eimbeck *die neuerbaute Schul auf der Neu-Stadt im S. Marien Magdalenen-Kloſter eingeweihet, eingeführet und eroeffnet hat d. 19 Novembris 1611*, Goſslar, *durch Ioh. Voigt*, *1612*, 4.

ER-

ERLANGENSIS.

Nachricht von Cph. Adam GROSSENS *von Trockau neugestifteten Adelichen Academia practica zu* Christian-Erlangen.
S. *im neubestellten Agenten, III Fonction, IV Depeche, pag. 296-305.*

ERFFVRTENSIS.

Ioh. HVNDORPHII Encomium *Erffurtinum, mit einem Catalogo sequisseculari der Raths-Meister und Vier-Herren von Ao. 1500 bis 1650, und was für Rectores und Professores im Gymnasio Senatorio von dessen Fundation an gewesen*, Erffurt, *1651*, 4.

Leges Gymnasii *Erffurtensis* euangelici, anno 1616 promulgatae, anno 1624 et 43 repetitae et auctae, iam recognitae, et ad praesentem statum accommodatae, cum typo lectionum 1679, *praelo Kirschiano, 1679*, 8.

FLENSBVRGENSIS.

Pauli SPERLINGII Scholae *Flensburgensis* Administratio, *Witeb. per Math. Welaco, 1589*, 8.

FRANCOHVSANA.

Ioh. HOFFMANNI Oratio de Comparatione Scholarum, et praecipue *Francohusanae*, cum Sale et Salinis, *Rudolstadii, 1681*, 4.

FRANCOFVRTANA AD MOENVM.

Henr. HIRTZWIGII Epistola ad *Balth.* MENTZERVM de praesente Gymnasii *Moeno-Francofurtani* ratione et statu, *Frf. typis Hoffmannianis, 1654*, 4.

Ordnung und Statuten der Lateinischen Schule zu Franckfurt am Mayn, *1654*, 4.

FREYBERGENSIS.

Leges Gymnasii *Freybergensis*, denuo reuisae, et auctae, *Freybergae, typis Beutherianis, 1652*, 4.

Lectionum atque Exercitationum Scholae *Freibergensis* Designatio, *ibid. 1652*, 4.

Mich. SCHIRMERI Programma de insigni munificentia piorum *Freibergensium* erga paupertinos Scholasticos, *Freibergae, 1670*, 4.

Godofr. WAGNERI Series Collegarum Gymnasii *Freibergensis* in Misnia, ab anno 1514 vsque ad annum 1709.
Accessit *Geo.* FABRICII Descriptioni *Freibergi*, Vitemb. *1710*, 4.

—— Series Collegarum Gymnasii *Freibergensis* ab anno 1515 vsque ad ann. 1715, 8.

FVLDENSIS.

De Scholae *Fuldensis* celebritate, origine, progressu et viris illustribus.
v. in *Cph.* BROWERI Antiquit. *Fuldens.* Lib. I, Cap. IX-XIV, pag. 35-62, *Antv. 1612, fol.*

De veteri Academia *Fuldensi*, eiusque viris illustribus.
v. in *Ioh. Frid.* SCHANNAT Histor. *Fuldensis* Part. I, Cap. VI, pag. 55-63, *Frf. 1729, fol.*
* Academia *Fuldensis*, s. Adolphina, fundata demum est 1734.

GANDERSHEMENSIS.

Paedagogii illustris *Gandershemii* Inauguratio, Constitutio, Classes, Leges, *Henricopoli ad Wolfferbytum, 1571*, 8.
v. etiam in Institution. Litterat. *Thorunii, 1588*, 4. Tom. III, pag. 603, seqq.

GERANA.

Ioh. Sebast. MITTERNACHT de Gymnasii Rutheni origine et conseruatione Programma, *Gerae, 1656*, 4.

—— Dissertatiuncula de Scholis, et illustri cumprimis Rutheneo, *Gerae, 1659*, 4.

Ioh. Frid. KOBBERI Programmata II de Praeceptoribus Ruthenei publicis, *Gerae, 1673*, 4.

Leonh. GENSELII Designatio Exercitiorum oratoriorum et metricorum Gymnasii *Gerani*, Gerae, *typis Mamizianis*, 1633, 4.

GOLDBERGENSIS.

Ioh. CLAII de origine et conseruatione Scholae *Goldbergensis* Liber.

Constituit Librum V *eius* variorum Carminum, *Gorlicii*, 1568, 8.

Illustris Scholae *Goldbergensis* Instauratio, suscepta a *Ioh.* FEIGIO et *Melch.* LAVBANO, *Lignicii*, *typis Sartorianis*, 1599, 4.

Scholae *Goldbergensis* denuo apertae fama publica, *Lignicii*, *typis Nic. Sartorii*, *sine anno*, 4.

GORLICENSIS.

Petri VINCENTII Orationes duae et Epigrammata quaedam de initiis nouae Scholae, auspiciis et munificentia D. Maximiliani Imp. Augusti, et cura, sollicitudine ac sumtu inclyti Senatus *Gorlicensis* exstructae et instauratae, *Gorlicii*, *exc. Ambr. Fritsch*, 1565, 8.

—— Disciplina et Doctrina Gymnasii *Gorlicensis*, Gorlicii, *exc. Ambr. Fritsch*, 1565, 4.

Threni Scholae *Gorlicensis*, quibus deplorantur calamitates tempore pestis veteres ac recentes; Eiusdem Scholae post dissipationem Instauratio. Operam nauante cum Collegis *Laur.* LVDOVICO, *Gorlicii*, *typis Ambr. Fritschii*, 1586, 4.

Car. Gottlob NAEVII de Gymnasio et Rectoribus in eo fasces moderantibus Oratio, *Gorlicii*, *in offic. Richteriana*, 1737, 4.

Frid. Chr. BAVMEISTERI Programma de Praelectionum Gymnasii *Gorlicensis* ratione.

v. in *Eiusdem* Exercitat. Academ. et Scholast. *Lips.* 1741, 4. pag. 191.

GOTHANA.

Andr. WILKII Oratio in solennem restauratae Scholae *Gothanae* inaugurationem, de eiusdem cum origine, progressu, conseruatione et innouatione; tum vero inprimis Rectoribus ac praeclaris viris, qui ex ea intra annos LXX prodierunt, habita anno 1595, excusa *Smalcaldiae*, 1596, 4.

—— Oratio de nouae illustris *Gothani* Gymnasii constitutionis origine, necessitate, et vtilitate, *Ienae*, *typis Ioh. Weidneri*, 1607, 4.

Specification derer Rectorum und übrigen Praeceptorum, auch Errichtung des Gymnasii zu Gotha.

v. in *Frid.* RVDOLPHI *Gotha* diplomatica, *Franckf. am Mayn*, 1717, *fol.* Part. III, pag. 115, 117, 118, 322, 337.

Gothofr. VOCKERODT Programma, quo altera illustris Gymnasii *Gothani* Secularia indicit, *Gothae*, 1724, 4.

Ioh. Henr. STVSS Programma de variis Gymnasii *Gothani* emendationibus atque accessionibus, *Gothae*, 1736, 4.

GOTTINGENSIS.

Geo. Andr. FABRICII Oratio de virore, flore, fructu Scholae ac Paedagogii *Gottingensis* 1636 dicta, *Mulhusii*, *typis Ioh. Stangii*, 1636, 4.

Iusti a DRANSFELD Programma de *Ioh. Cph.* LEONHARD, *Gerano*, anno 1714 in possessionem officii Professoris Latinae Linguae immittendo et introducendo. Annexa est *Ioh.* OLEARII Epistola de primo Latinae Linguae Professore in Academia Iulia, *Pancr.* CRVGERIO, *Gottingae*, *typis Iosquini Woyken*, 1714, 4.

Forma Paedagogii *Gottingensis*. Editio secunda, *Gottingae*, *ap. Iosqu. Woyken*, 1704, 4.

Geo. Nic. KRIEGK Commentarius de Vita *Iusti a* DRANSFELD, cum subnexis notis,

tis, Athenaei *Goettingensis* historiam illustrantibus, *Ienae*, *1717*, *8*.

Cph. Aug. HEVMANNI Programma, quo Musis *Gottingensibus* exilium indicit, simulque splendidissimum reditum praedicit, *Gottingae*, *1734*, *4*.

—— Oratio exauguralis in Gymnasio *Gottingensi* maiori Scholae cedere iusso d. 20 April. 1734 habita, *Gottingae*, *1735*, *4*.

—— *Nachricht von dem Schulwesen der Stadt* Goettingen, *denen ehemahligen gelehrten Goettingern, und ihren Schrifften.*
Constituit Partem III *der Zeit- und Geschicht-Beschreibung der Stadt* Goettingen, *Hannover und Goettingen*, *1738*, *4*.

Nachricht von dem Schulwesen des Goettingischen *Paedagogii*, *Gymnasii und Fürstlichen Land-Schule.*
v. in BIDERMANNI Actis Scholast. Vol. VI, Part. I, pag. 51-62.

GRIMMENSIS.

Mart. HAYNECCII Natalitia Ludi illustris Ducum ac Principum Elector. Saxon. Prouincialis Muldani Anno 1608, qui est natalis ludo 59, ex anno 1550 celebrata, *1608*, *8*.

Ioh. MERCKII Oratio secularis de statu Scholarum, an ruerint, et ex quibus caussis ruant, in natalem Scholae *Grimmensis* centesimum primum. Accessit *Sam.* PVFFENDOERFFERI Carmen seculare de Praeceptoribus Gymnasii *Grimmensis*, Lips. *litteris Ritzschianis*, *1650*, 4.

Andr. CVNAD *Historische Schul-Predigt von dem löblichen Schulwesen*, *fürnehmlich auf die Schule zu* Grimma *gerichtet*, Leipzig, *bey Timoth. Ritzschen*, *1650*, 4.

Henr. Aug. SCHVMACHERI Vita *Adami* SIBERI cum serie Praeceptorum et Oeconomorum illustris Scholae *Grimmensis*, Grimmae, *1719*, *8*.
v. inter Scriptor. Vitar. particulares.

—— Programma de prouidentia Dei in Scholam illustrem *Grimensem* singulari, *Lips.* *1737*, *fol.*

—— Programma de commodis, quae ciuitas *Grimana* ex Schola illustri ibidem erecta percipit, *Lips.* *1739*, 4.

GVBENENSES.

Sigism. CLEEMANNI de Schola *Gubenensi* Programma, *Gubenae*, *1722*, *fol.*

HACHENBVRGENSIS.

Andr. GRAVENHORST *Vmstaendlicher Bericht von der Anstalt zur Lateinischen Schule zu* Hachenburg, *in der Grafschafft* Sayn, *1722*, *8*.

HALENSES.

Leges Scholae *Hallensis*, ab ampliss. Senatu latae 1600, renouatae 1646, et typis exscriptae 1661, *Halae*, *praelo Salfeldino*, *4*.

Ioh. HEYNII Oratio de iis, quae Gymnasium *Halense* commendant, *Brandenburgi*, *1739*, *4*.

Etwas von dem Raths-Gymnasio zu Halle,
v. in BIDERMANNI Actis Scholast. Vol. VII, Part. III, p. 266.

Entwurff der gesammten Anstalten, *welche zu* Glaucha an Halle, *theils zu Erziehung der Iugend*, *theils zu Verpflegung der Armen*, *gemacht sind*, Halle, *1698*, 4.

Nutzen, *so aus denen zu Erziehung der Iugend und Verpflegung der Armen zu* Glaucha *gemachten Anstalten entstehen*, Halle, *1698*, *4*.

Praecipua capita, quibus Paedagogium *Glaucha-Hallense* differt a plerisque Scholis publicis, *Halae*, *1698*, 4.

Glauchische *Schul-Ordnung*, Halle, *1699*, *4*.

Bericht von Einrichtung des Paedagogii zu Glaucha an Halle, *Franckf. und Leipzig*, *1699*, *8*.

Bericht

Bericht von der gegenwaertigen Verfassung des Paedagogii Regii zu Glaucha vor Halle, *1710, 8.*

Kurtzer Bericht von der gegenwaertigen Verfassung des Paedagogii Regii zu Glaucha vor Halle, *durch* Ioh. Anastas. FREYLINGHAVSEN *und* Gotthilf Aug. FRANCKEN, *Halle, im Waysenhause, 1734, 8.*

HAMBVRGENSES.

Iac. REINECCII Oratio pro nouo Gymnasio *Hamburgensi*, dicta 1612, vna cum originibus et serie Rectorum et Professorum eiusdem Gymnasii.

v. in FABRICII Memor. Hamburgens. Vol. II, pag. 1047-1076.

Valent. WVDRIANI *Vrsachen, warum das Gymnasium in* Hamburg *nicht abzuschaffen, sondern zu erhalten und zu verbessern sey.*

v. in FABRICII Memor. Hamburg. Vol. II, p. 989-1019.

Mich. KIRSTENII Monumenta Gymnasii *Hamburgensis* instaurati 1675.

v. in FABRICII Memor. Hamburgens. Vol. II, p. 1077-1092.

Cph. Henr. LAVTERBACH Programma de vitis et laboribus Rectorum Iohannaei *Hamburgensis*, Hamb. *typis Nic. Springii, 1694, 4.*

HANOVERANA.

Chr. BECKMANNI Scholae *Hanoueranae* Lectiones et Exercitia, *Hamb. 1604, 4.*

Ioh. STRVBII Dissertatio de Oeconomia Scholae *Hanoueranae*, Rintelii, *1635, 8.*

Stadt-Hanoeversche *Schul-Ordnung*, Hanover, *1717, 4.*

HANOVIANA.

Phil. PAREI Oratio panegyrica pro Musis *Hanouicis* instaurandis, *Hanouiae, typis Abr. et Ioh. Aubriorum, 1640, 4.*

Petri PEZENII *Predigt bey Inauguration des Gymnasii zu* Hanau, *Hanau, durch Iac. Lasche, 1665, 4.*

Hermathene *Hanouica*, f. Illustris Lycei *Hanouici* Restauratio et Inauguratio descripta, [cum Orationibus inauguralibus *Ioh. Hippolyti* EISENMENGERI et *Ioh. Iac.* GANTESVILERI,] *Hanouiae, typis Iac. Lasché, 1665, 4.*

HEILBRONNENSIS.

Erneuerte und in etlichen Stücken verbesserte Schul-Ordnung der Stadt Heilbronn, *besonders bey deren Gymnasio*, Heilbronn, *bey Leonh. Francken, 1675, 8.*

Ioh. Frid. KREBSII Programma de docentibus ad *Soterocrenem* ab anno 1582 vsque ad annum 1632, *ex offic. Ierem. Kreschmanni, 1686, 4.*

Ioh. Ludw. HOCKER *Ausseegnungs-Rede, als die* Hailsbronnische *Fürsten-Schul dem Collegio Carolino zu* Onoldsbach *einverleibet worden*, Schwabach, *1737, 4.*

HILDBVRGHVSANA.

Kurtze Erzehlung von der Inauguration und Einrichtung des néu angelegten Gymnasii illustris Ernestini zu Hildburghausen, *1714, fol.*

Ioh. Franc. BVDDEI Oratio in solenni dedicatione Gymnasii *Hildburghusani* dicta, *Hildburgh. 1714, 4.*

Ausführliche Nachricht von dem Gymnasio Ernestino zu Hildburghausen.

S. *im Neuen Bücher-Saal, in der XXXVIII Oeffnung, pag. 120, seq.*

HILDESIENSIS.

Ioach. Barw. LAVENSTEIN Hildesheimische *Schul-Historie, nebst dem Leben und Schrifften aller Rectorum, von der Reformation bis auf itzige Zeit.*

S. *in* EIVSD. Hildesheimischen *Kirchen- und Reformations-Historie, Parte X,* Hildesheim, *1736, 8.*

ILFEL-

ILFELDENSIS.

Iusti a DRANSFELD Lucubratiuncula de Schola *Ilfeldensi* collegiata reuiuiscente, et in antiquum splendorem emergente.

Adiecta est LEVCKFELDI Antiquitatibus *Ilfeldens.* Quedlinb. *1709, 4. p. 237-243.*

Geo. Nic. KRIEGK Constitutio rei Scholasticae *Ilfeldensis*, complectens cum Lectionum, tum Legum, disciplinae atque emendationis rationem, cui inserta Commentatio parergica de ratione studiorum humaniorum, *Northusae, in offic. Coeleriana, 1716, 4.*

Ioh. Henr. STVSS de variis Scholae *Ilfeldensis* fatis, *Ilfeldae, 1724, 4.*

v. supra, huius Capit. Sect. III, §. IV.

Frid. Chr. LESSERI Epistola de Rectorum et Conrectorum *Ilfeldensium* mutationibus, *Sondersh. 1728, 4.*

Ioh. Mart. RIEDEL Oratio de Disciplina et libertate Scholastica, quae *Ilfeldae* floret, *North. 1729, 4.*

Series omnium Praeceptorum Scholae *Ilefeldensis.*

v. in BIDERMANNI Actis Scholasticis, Vol. V, p. 85 - 93.

Leges Paedagogii *Ilfeldensis*, scriptae et publicatae 1749, *Gottingae, ap. Abr. Vandenhoeck, 1749, 4.*

ISENACENSIS.

Nachricht von dem gehaltnen Schul-Iubilaeo zu Eisenach, *und der darauf gepraegten allerersten Saechsischen Schul-Medaille.*

S. *im Neubestellten Agenten, III Fonction, VIII Depeche, p. 715 - 723.*

Andr. GOEPELII *warhafftige Nachricht von dem zu* Eisenach, *am Frauenberg, neuaufgebauten Athenaeo Mariano, 1711, 8.*

ISLEBIENSIS.

Gymnasii *Islebiensis* Σχιαγραφία, s. docendi ratio, *Islebii, per Petr. Kühnen, 1619, 4.* *Biblioth. Bunav.*

Renouatio et Extensio Lectionum et Legum Scholasticarum Gymnasii *Islebiensis*, Islebii, *per Andr. Koch, 1676, 4.*

LAVBANENSIS.

Fata Rectorum *Laubanensium*, sine anno et loco, 4.

Ioh. Paul GVMPRECHTS *Schul-Lectiones des* Laubanischen *Lycei Anno 1717*, Leipzig, *1717, fol.*

Series omnium Praeceptorum Scholae *Laubanensis.*

v. in BIDERMANNI Actis Scholast. Vol. V, p. 281 - 286,

LEVCOPETRANA, s. WEISSENFELSENSIS.

Introductio illustris Gymnasii Augustei *Leucopetrae* 1664, *Hallis Saxon. litter. Cph. Salfeldii, 1664, 4.*

Nachricht von der letzten Visitation des Gymnasii illustris zu Weissenfels.

v. in BIDERMANNI Actis Scholast. Vol. IV, p. 361 - 367.

Einige Nachrichten von der Stadt-Schule zu Weissenfels.

v. in BIDERMANNI Actis Scholast. Vol. VI, Part. VI, p. 577 - 588.

LIGNICENSES.

Scholae *Lignicensis* Doctrina et Disciplina, *Lignicii, typis Nic. Sartorii, 1617, 4.*

Henr. ALISCHERI Pietas in Praeceptores Academicos et triuiales. Accessere omnes a recuperata Euangelii luce Scholae *Lignitiensis* Rectores, *Lignitii, typis Wilingianis, 1671, 8.*

Copia derer Priuilegien und Ordnungen der neu aufgerichteten Academie, oder Ritter-Schule, in Lignitz, *wie solche im Iahr 1708 von Ihro Kayserl. Maj. approbiret und confirmiret worden,* 1708, fol.

v. etiam *in der Schlesischen Kirchen-Historie*, Freyburg, *1709, 8. II Theil, pag. 534 - 606.*

Vmſtaendlicher Bericht von denen Solennitaeten, bey Legung des Grund-Steins des neuen Gebaeudes der Ritter-Academie in Liegnitz *etc. nebſt einer Nachricht von Einrichtung dieſer Academie*, Breſslau, *1735, fol.*

Nachricht von der neu angerichteten Academie, oder Ritter-Schule, in Liegnitz.

S. *im neubeſtellten Agenten, III Fonction, IV Depeche, p. 315-330.*

LINDAVIENSIS.

Kurze Nachricht von der Lateiniſchen Schule der Reichs-Stadt Lindau am Bodenſee, *und der daſelbſt begangenen Schul-Iubel-Feyer.*

v. in Actis Hiſtor. Eccleſiaſt. Vol. VI, Part. XXXII, p. 241-247.

LINGENSIS.

Kurze Nachricht von der Lateiniſchen Schule zu Lingen.

v. in BIDERMANNI Act. Scholaſt. Vol. VII, Part. II, p. 187, ſeqq.

LIPSIENSES.

Des Raths zu Leipzig *verneuerte Schul-Ordnung, publicirt im Iahr 1634*, Leipz. 4.

Et adiecta eſt *Zach.* SCHNEIDERI Chronico Lipſ. *Lipſ. 1655, 4.*

Des Raths zu Leipzig *Ordnung der Schule zu* St. Nicolai, *publicirt d. 1 Oct. 1716*, Leipzig, *1717*, 4.

Rectores Scholae Senatoriae Nicol. *Lipſienſis.*

v. in BIDERMANNI Actis Scholaſt. Vol. VIII, p. 454-459.

Leges et Statuta Scholae Senatoriae ad D. Thom. denuo ſancitae 1634, menſe Martio, *Lipſ. 1634*, 4.

Des Raths der Stadt Leipzig *Ordnung der Schule zu* St. Thomae, *Leipzig, bey Imman. Tietz, 1723*, 4.

Ioh. Matthiae GESNERI Proluſio Scholaſtica, Inaugurationi Scholae Thomanae 1732. peragendae praemiſſa, *Lipſ. 1732, fol.*

LVBECENSIS.

Ioh. Henr. von SEELEN Athenae *Lubecenſes*, ſiue de Athenaei *Lubecenſis* inſignibus meritis et hiſtoria, *Lubecae, 1719, 8.*

* Titulum integrum vide ſupra, Lib. II, Cap. III, Sect. IV, ſub Artic. *Lubeca.*

LVNAEBVRGENSES.

Ordo ac modus docendi et diſcendi in Schola Claſſica, quae eſt *Lunaeburgi* ad St. Michaelem, *Cellis, 1656*, 4.

Schul-Ordnung vor die Braunſchweig-Lüneburgiſchen *Lande.*

v. ſupra, Artic. *Brunſuicenſes.*

Vmſtaendliche Nachricht von dem verbeſſerten Zuſtande der Ritter-Academie zu Lüneburg.

S. *im neuen Bücher-Saal der ſchoenen Wiſſenſchafften, Vol. III, Part. IV. pag. 341, Part. VI, p. 545.*

LVSATICAE.

(*) de *Budiſſinenſi*, *Gorlicenſi*, et *Laubanenſi*, vide ſupra, ſuo loco.

Chr. WEISII de Ortu et progreſſu Scholarum per *Luſatiam ſuperiorem* Oratio, *Zittauiae, 1686*, 4.

MAGDEBVRGENSIS.

Godofr. BERGNERI Oratio de fatis Gymnaſii *Magdeburgenſis* a Sacris LVTHERI opera emendatis ad praeſens tempus, *Magdeb. 1717*, 4.

Godeſc. PRAETORII Ordo, Leges et Statuta, ludi litterarii *Magdeburgenſis.*

v. in Inſtitution. Litterat. *Thorunii, 1587*, 4. Tom. II, p. 504, ſeq.

Gymnaſii *Magdeburgenſis* Renouatio, cum ſuis Programmatibus, Legibus, Lectionibus etc. *Magdeb. typis Andr. Bezelii, 1619*, 4.

MARIAEBERGENSIS.

Kurze Hiſtoriſche Annales der Schule zu Marienberg.

v. in BIDERMANNI Actis Scholaſt. Vol. IV, Part. I, p. 70-80.

Sam.

Sam. Frid. PVNSCHEL *kurzer Entwurff der verbesserten Einrichtung des Schulwesens in denen obern Classen des Lycei zu* Marienberg, *St. Annaberg*, *1743*, 4.

MARIAEVALLENSIS.

Ioh. Dav. MVLLERI Conspectus Lycei *Mariaevallensis*, nunc secundum et paulo auctior editus, *Helmst. 1715*, 4.

MARTISBVRGENSIS.

Frid. HILDEBRANDI Programma de Gymnasio *Martisburgensi*, Ao. 1675.
v. in VVLPII Megalurgia *Martisb.* p. 311 - 318.

MINDENSIS.

Ioh. Ludolphi BVNEMANNI Historia domus et fratrum Praedicatorum, siue Dominicanorum Templi Paulini, et initia Gymnasii *Mindensis*, Ao. 1530 fundati, *Mindae*, *1730*, 4.

MISENENSES.

Statuta et Leges illustris Scholae Afranae, *Misenae*, *1692*, *8*.

Statuta et Leges Scholae Afranae, auctiores et emendatiores, *Dresdae*, *litteris Harpeterianis*, *1736*, *8*.

Ludi et Epulae Afranae, feriis tam statis, quam indictiuis, in illustri ludo *Misenensi* ad Albim quotannis celebrari solitae, vario carminum genere descriptae (ab *H.* SAPHVN.) *Misenae*, *1710*, *8*.

Geo. Sigism. GREENII Programma de origine Scholae [vrbis] *Misenensis*, Misenae, *1740*, 4.

MVLHVSINA.

Geo. Andr. FABRICII Dissertatio de constituendo Gymnasio *Mulhusino*, Mulhusii, *1626*, 4.

NEOSTADIENSIS ad AISSVM.

Pauli Eugenii LAYRITZ *ausführlicher Bericht von der Verfassung und Beschaffenheit der Stadt-Schule* zu Neustadt an der Aysch, *Nürnberg*, *bey Lorenz Bieling*, *1736*, *8*.

Ioh. Balth. DOERFLERS *kurze Zugabe zum Bericht von der Brandenburgischen Stadt-Schule zu* Neustadt an der Aysch, *Nürnberg*, *bey Lorenz Bieling*, *1744*, 4.

NORIMBERGENSES.

Helii EOBANI *Hessi* de Schola *Norica* Carmen.
v. post Vrbem *Noribergam* carmine illustratam, *8. pag. 109. b* et in *Eiusd.* Opp. pag. 833. *Frf. 1564*, *8*. et cum *Ioh.* SAVBERTI Orat. inaugurali in Gymnas. Aegid. *Norimb. 1673*, *4*.

Ioh. SAVBERTI Pietatis et Iustitiae restitutio ex Scholis, Oratione inaugurali in Gymnasio Aegidiano apud *Norimbergenses*, d. 11. Febr. Ao. 1633, demonstrata. Accessit *Phil.* MELANCHTHONIS Oratio in laudem Scholae *Aegidianae*, vt et EOBANI *Hessi* Carmen de eadem, juxta cum Legibus Scholasticis. Praemissa est Historica Enarratio de Gymnasii *Aegidiani* Origine, incremento, decremento, translatione, et propagatione ad praesens tempus a *Ioh.* HELD, *Norimb. 1673*, 4.

Ioh. HELD hodiernus Gymnasii *Norimbergensis* status, breui Oratione 1656 delineatus, *Norimb. litteris Mich. Endteri*, *1656*, *12*.

Casp. STOY Oratio de incendio templi et Gymnasii *Aegidiani*, Ao. 1696 *Norimbergae* facto, *Norimbergae*, *litter. Henr. Meyeri*, *1697*, 4.

Ioh. Conr. FEVERLEIN *des aus der Asche von Grund neuerbauten Gymnasii zu St.* Egydien *Fata*, *und erneuerte und verbesserte Lehr-und Zucht-Anstalt*, Nürnberg, *1699*, 4.

Memoria Secularis reuocati ex oppido *Altdorfino* in vrbem *Noribergensem* Gymnasii, quarto tertioque Non. Septembr. Ao.

Ao. 1733 in Coenobio ad D. Auguſtin. celebrata, *Noribergae*, *typis Felſeckerianis*, 1733, *fol.*

Nachricht von denen Nürnbergiſchen *Trivial-Schulen.*

v. in BIDERMANNI Actis Scholaſt. Vol. V, Part. IV, p. 351 - 384. Part. VI, p. 558 - 570.

NVMBVRGENSIS.

Ioh. Chr. STEMLERI Programma, quantae molis fuerit Eccleſiam et Scholam Euangelicam *Numburgi* conditam tueri, *Numb.* 1732, 4.

Nachricht von der Raths-Schule zu Naumburg, *durch* Ioh. Gottl. BIDERMANN.

v. in BIDERMANNI Actis Scholaſt. Vol. IV, Part. II, p. 146 - 160.

OLDENBVRGICA.

Ioh. Conr. PROBST *kurzgefaſste Geſchichte von der* Oldenburgiſchen *Schule und ihren Lehrern.*

v. in BIDERMANNI Actis Scholaſt. Vol. IV, Part. II, p. 160 - 176.

OLSNENSIS in SILESIA.

Inauguratio Scholae *Olsnenſis* in Sileſia, duabus oratiunculis celebrata, Ao. 1594, *typis Andr. Eichorn*, 1594, 4.

PORTENSIS.

Iuſtini BERTVCHII Chronicon *Portenſe*, duobus Libris diſtinctum, quorum prior continet veteris *Portae* fundationem, translationem, Abbates, repurgationem etc. poſterior Nouae *Portae* poſt repurgatam doctrinam ſtatum et formam, cum Praeceptoribus, Oeconomis et Diſcipulis. Editio noua. De Auctoris Vita praefatus eſt, Annotationes atque Appendicem, Inſcriptiones et Epitaphia, Diplomata, aliaque Supplementa, complectentem, adiecit, totumque opus recognouit, *Ioh. Mart.* SCHAMELIVS, *Lipſ. ap. Ioh. Chr. Martini*, 1739, 4.

Gottfr. Chr. GOETZENS *Erzehlungen von unterſchiedenen Gelehrten, welche vormahlen in der Königl. und Churf. Saechſiſ. Land-Schule* Pforte *ſtudiret haben*, Leipz. *bey Ioh. Gottl. Bauch*, 1721, 8.

Ioh. Mart. RIEDEL Comparatio Gymnaſii *Portenſis* in ſuperiori Saxonia cum Paedagogio *Ilſeldenſi* in Saxonia inferiori, *Ilſeldae*, *litteris Coelerianis*, 1726, 4.

Ioh. Ioach. Gottlob AM-ENDE Memoria Inſpectorum *Portenſium*, Vitemb. 1748, 4.

RATHENOENSIS.

Ern. PETRI Lyceum *Rathenoenſe*, ex Lectionibus Legibusque, publica auctoritate 1724 approbatis, cognoſcendum, *Brandenburgi*, *typis Chriſt. Halle*, 1724, 8.

ROSLEBIANA.

Chr. IVNCKERI Programma de fatis Scholae in Coenobio *Rosleben* in Thuringia, *Iſenaci*, 1711, *fol.*

Adiectum etiam eſt *Ioh. Mart.* SCHAMELII Deſcriptioni *Roslebienſis* Coenobii.

Ioh. Gottfr. SCHMVTZERI Programma de Ludo Coenobii *Roslebiani* inſtauratiuo, *Lipſ.* 1748, 4.

SANGERSHVSANA.

Chr. Gottlob KAENDLERI Programma, quo Scholae *Sangerhuſanae* Euangelicae Iubilaeum ſecundum indicit, et de eius origine et praeceptoribus agit, *Lipſ.* 1739, 4.

SCHAVMBVRGICA, ſ. STADTHAGIENSIS.

Actus Introductionis et Inaugurationis Gymnaſii *Hagae Schaumburgicorum*, erecti et fundati 1610, *Hagae Schaumb. cura Herm. Vaſtelabi*, 1610, 4.

Eberh. Dav. HAVBERI Hiſtoria Scholae *Hagenſis*, nec non Gymnaſii atque Academiae, quae *Hagae Schauenburgicae* quon-

quondam floruere, Oratione descripta, hab. 1726.

v. in *Eiusd.* Primitiis *Schauenburgicis,* Fasc. II, p. 233-296. *Guelpherb.* 1728, 8.

SCHENINGENSIS.

Chur- und Fürstlicher Fundations-Recess von der Schoeningischen *Schule Ao. 1660, nebst Herzog Anton Vlrichs Instituto wegen der sechs neuen Closter-Schüler de ao. 1712.*

v. in Appendice Documentor. et Diplom. ad *S. A.* CVNONIS Memorabilia *Scheningensia,* p. 235, *Brunsv. et Lips.* 1728, 4.

Ioh. Casp. STRVVE Oratio Historiam Ducalis Anna-Sophianei apud *Scheningenses,* a prima fundatione ad haec vsque tempora percensens, habita 1723. Item Leges eiusdem Scholae et Catalogus discipulorum, ab ao. 1638 ad 1727.

v. in *Sigism. Andr.* CVNONIS Memorabil. *Scheningens.* Brunsv. et Lipf. 1728, 4. in Append. p. 176, 261, 310.

SCHLEVSINGENSIS.

Godofr. LVDOVICI Oratio, memorabilia Episcopalia Gymnasii *Schleusingensis* explanans, *Silusiae,* 1702, 4.

—— Libri memorialis illustr. Gymnasii Saxo-Hennebergici, Vitas illorum, qui *Schleusingae* inde ab ortu Gymnasii studiis liberalibus operati sunt, summatim exhibentis, Recensio I-XIV, *Schleusingae, per G. W. Goebel,* 1709-1713, 8.

—— Notitia Ephororum *Schleusingensium,* Ibidem, 1711, 8.

—— Notitia Rectorum *Schleusingensium,* Ibidem, 1712, 8.

—— Notitia Professorum Physices Gymnasii *Schleusingensis,* Ibidem, 1712, 8.

—— Notitia Conrectorum eiusdem Gymnasii, *Ibidem,* 1713, 8.

SERVESTANA.

Henr. Iac. van BASHVYSEN Apologia innocentissimi Gymnasii Anhaltini, *Servestae,* 1717, 4.

—— Apologiae Pars II, *Ibid.* 1730, 4.

Series Rectorum et Conrectorum Scholae *Seruestanae.*

v. in BIDERMANNI Actis Scholast. Vol. V, p. 164-170.

SILESIAE.

De Gymnasiis et Scholis *Silesiae.*

v. Frid. LICHTSTERNS [i. e. LVCAE] *Schlesische Fürsten-Krone,* p. 206-256, Franckf. 1685, 8. *Frid.* LVCAE *Schlesische Chronic,* P. II, Cap. V, p. 546-627, *Franckf.* 1689, 4. et *Nic.* HENELII Silesiographiae P. I, Cap. VI, p. 676, seqq. *Vratislav.* 1704, 4.

SMALCALDENSIS.

Scholae *Smalcaldensis* triuialis nouiter extructae Inauguratio, Orationibus et carminibus ministrorum Ecclesiae et Scholae illustrata, 1579, 8.

SNEEBERGENSIS.

Ioh. DOPPERTI Memoria Lycei, quod *Sneebergae* floret, Saecularis, *Sneebergae,* 1723, 4.

SOLTQVELLENSIS.

Chr. Guil. BEIERI Historia Lycei *Soltquellensis,* Soltquellae, 1725, 4.

—— Mantissa ad Historiam Scholae Catharinaeae *Soltquellensis,* Ibidem, 1730, 4.

SORAVIENSIS.

Gottlieb KEYSELITZ *Nachricht von gegenwaertiger Verfassung der Stadt-Schule* Sorau, *in der Nieder-Lausitz,* Sorau, 1735, 4.

STADENSIS.

Nic. CROGERI Discursus Gymnasio paraeneticus, modernam ludi litterarii *Stadensis* faciem adumbrans, *Hamb. typis Ioh. Mose,* 1619, 4.

STADTHAGENSIS.

v. SCHAVMBVRGICA.

STARGARDENSES.

Dan. Gottfr. WERNERS *Hundertjaehriges Ehrengedaechtniß* Peter GROENINGS, *Burgermeisters der Stadt* Neu-Stargard, *und Stiffters des* Groeningischen *Collegii*, Stargard, *bey Ioh. Trillern*, *1733*, 4.

Nachricht von der Stadt-Schule zu Neu-Stargard *in Pommern.*

v. in BIDERMANNI Actis Scholast. Vol. IV, Part. V, p. 450-458.

STETTINENSIS.

Ioh. Sam. HERING *Historische Nachricht von Stifftung der zwey Collegiat-Kirchen in* Alten Stettin, *wie auch des Gymnasii Carolini*, *seit Ao. 1263 bis 1725*, Stettin, *bey I. G. Conradi*, *1725*, 4.

Leben und Schrifften aller Rectorum und Conrectorum des Koeniglichen Gymnasii zu Neu-Stettin.

S. *in* Franc. WOKENII *Beytrag zur Pommerischen Historie*, Leipz. *1732*, *4*. *p. 101-116.*

Nachricht von dem An. 1744 gefeyerten Iubel-Fest des Gymnasii zu Stettin.

v. in Actis Histor. Ecclesiast. Vol. IX, pag. 70-80.

STVTGARDIENSIS.

Fundation und Ordnung des neuaufgerichteten Gymnasii zu Stuttgard, *Ao. 1686*, *fol.*

SVSATENSIS.

Vnvorgreiffliche Gedancken eines Schulfreundes wegen Verbesserung der 4 untersten Classen des Soestischen *Gymnasii*, 1708, 4.

TANGRAEMVNDENSIS.

Ioh. ASSEBVRG *Schulweihe-Predigt, bey Inauguration der Schule zu* Tangremünde, *den 22 Nov. Ao. 1609 gehalten, nebst Historischer Erzehlung dieser Inauguration.*

Ist Andr. RITNERI *Altmaerckischen Geschicht-Buch in* G. G. KVSTERI Antiquitat. Tangermund. *beygefügt*, Berlin, *1729*, *8*. *p. 1-21.*

Ioh. EBELING de Iubilaeo Lutherano fatali *Tangraemundensium* Scholae Schediasma.

v. *ibid.* pag. 27-29.

Geo. Gothofr. KVSTERI Programma in memoriam Legati *Düsteriani.*

v. *ibid.* pag. 29-32.

THEMARIENSIS.

Nachricht von der Schule zu Themar, *im Hennebergischen*, *und derselben Praeceptoribus.*

v. in BIDERMANNI Actis Scholast. Vol. VIII, Part. II, p. 134-174.

TORGAVIENSIS.

Mich. Henr. REINHARDI Programma de Lycei *Torgauiensis*, initiis, *Torgauiae*, *1742*, 4.

TREMONIANA.

Ioh. Dan. KLVGE Programma de Archigymnasio *Tremoniano* ciuibus clarissimis illustri, *Tremoniae*, *1743*, 4.

VRATISLAVIENSES.

Mart. RADECKII de Ludorum litterariorum apud *Vratislauienses* initiis et incrementis Carmen, cum Notis *Theod.* CRVSII.

v. in *Theod.* CRVSII Miscellan. Silesiac. continuat. *Lignit. et Lips. 1728*, *8*. Num. VI, p. 149-172.

Adami PANTKE Professores Theol. Gymnasiorum *Vratislauiensium*, Vratisl. *1713-1715*, *8*.

Chr. STIEFFII Historia Iubilaeorum Scholasticorum, in Gymnasio *Vratislauiensi* Elisabethano publice celebratorum, cum Biographiis, Annotationibus et Praefatione, *Vratisl. typis Baumannianis*, *1737*, *8*.

Orationes cum a Senatu Gymnasii Elisabethani, quod est *Vratislauiae*, Rector et Professor publicus, Scholarumque caeterarum, quae ibidem Inspector, M. *Thom.*

SAGIT-

SAGITTARIVS, conſtitueretur, habitae 1616, *Breslae, per Geo. Baumannum, 1616*, 4.

Leges Scholarum *Vratislauienſium* renouatae, conſignatae et conſcriptae a *Thoma* SAGITTARIO, *Vratisl. impr. Geo. Baumannus*, *1617*, 4.

Nachricht von der Einweihung des Gymnaſii zu St. Maria Magdalena, in Breſslau.

S. *in der Schleſiſchen Kern-Chronic*, P. II, p. 848-878, *Franckf. und Leipzig*, *1711*, *8*.

Nachricht von dem 1743. hundertjaehrigen Gedaechtniſſe des Mar. Magdaleniſchen Gymnaſii zu Breſslau, *nebſt dem Verzeichniß der Rectorum von Zeiten der Reformation.*

v. in Actis Hiſtor. Eccleſiaſt. Vol. VIII, P. XLVII, p. 717-732.

Von Aufrichtung der neuen Vniuerſitaet zu Breſslau, *Leopoldina genannt, und 2 Medaillen auf Errichtung derſelben.*

S. *in Aufgefangnen Brieffen*, *III Ravage*, p. 341. et 485.

WALDECCENSIS.

Schul-Ordnung vor die Schulen in der Grafſchafft Waldeck, *1704*, 4.

WALKENREDENSIS.

Exercitia litteraria, ſeu Oeconomia Lectionum in Schola *Walkenredenſi* cum Legibus eiusdem Scholae, 1598.

v. in ECKSTORMII Chronico *Walkenredenſi*, in fine, et in LEVCKFELDI Antiquitat. *Walkenredenſibus*, P. II, p. 233.

WEISSENFELSENSIS.

v. Leucopetraea.

WERLENSIS.

Noua Gymnaſii publici et catholici in ciuitate *Werlenſi*, Dioeceſis Colonienſis, Inſtauratio (cum Praefatione *Herm. a* KERSENBROCH, eiusdem Scholae Rectoris,) *Col. Agr. ap. Godofr. Kempenſem*, *1579*, *8*.

WOLFFENBVTTELENSIS ACADEMIA.

Cph. ZEIGENER Oratio in laudem illuſtris Academiae, *Wolffenbutteli* inſtitutae, *Brunſv. 1687*, *fol.*

Programma et Orationes duae in illuſtris Academiae Rudolph-Antonianae, quae eſt *Wolffenbutteli*, primum diem natalem, cum breui narratione de Academiae origine et incremento, *Wolffenb. 1658*, *fol.*

Der Durchl. Fürſten und Herren Rudolph Auguſts *und* Anton Vlrichs, *Gebrüdere, bey der errichteten Academie* in Wolffenbüttel *publicirte Verordnung*, *Leges*, *Statuta und Priuilegia*, Wolffenbüttel, *bey Caſp. Ioh. Bißmarck*, *1690*, *fol.*

Ordonances et Privileges de S. A. S. Antoine Vlric, *Duc de Brounſuic et Lunebourg*, *publiés à l' Erection de l' Academie de* Wolffenbüttel, *Imprimé par Chret. Bartſch*, *1710*, 4.

— *Eben dieſelben*, *deutſch*, Wolffenbüttel, *1710*, 4.

WVRTENBERGENSIS.

Kurtze Nachricht von dem dermahligen Zuſtande derer Wurtenbergiſchen Schulen.

v. in BIDERMANNI Actis Scholaſt. Vol. IV, Part. V, pag. 433-450.*

ZITTAVIENSIS.

Gottfr. HOFFMANNS *Zittauiſches Dic cur hic und hoc age*, *oder Bericht von denen im* Zittauiſchen *Gymnaſio verordneten Lectionibus*, Zittau, *bey Ioh. Iac. Schöps*, *1709*, 4.

Ioh. Cph. WENZELII Epiſtola de Lectionum ſtudiorumque in Gymnaſio *Zittavienſi* facie, *Zittauiae*, *1713*, 4.

Von Aufrichtung des Zittauiſchen *Gymnaſii, und deſſen Rectoribus, auch andern Schul-Collegen.*

v. in

v. in *Ioh. Bened.* CARPZOVII *Schauplatz der Stadt Zittau P. III, Cap. V, et VI, pag. 96-118.* Zittau, 1716, fol.

Adami Erdm. MIRI Oratio de Historia Scholae *Zittauiensis.*

S. *in dem zweyhundertjaehrigen Gedaechtnis der Kirchen-Reformation,* Zittau, 1721, 4. pag. 149-160.

—— Programma eiusdem argumenti, quo inuitauit ad praecedentem Orationem, *Zittauiae, 1721, fol.*

Gottfr. Polyc. MVLLERS *Abriß der Schul-Studien auf dem* Zittauischen *Gymnasio,* Zittau, *1725,* 4.

—— *Vorstellung der Lectionen und Einrichtung im* Zittauischen *Gymnasio,* Zittau, *1734,* 8.

Series Rectorum omnium Gymnasii *Zittauiensis.*

v. in BIDERMANNI Actis Scholast. Vol. IV, p. 252-265.

SECTIO V.

DE SCHOLIS HELVETIAE.

BERNENSIS.

Illustris Gymnasii *Bernensis*, eiusque Bibliothecae, hodiernus [anni 1722.] status.

v. in Bibliotheca Bremensi Class. VI, Fasc. IV, p. 716-735.

TIGVRINA.

Ioh. Henr. HOTTINGERI Schola *Tigurinorum* Carolina, siue Demonstratio historica, ostendens Reip. *Tigurinae* Scholam a Carolo M. deducendam. Accedunt I) Bibliotheca *Tigurina*, s. Catalogus librorum ante et post Reformationem a *Tigurinis* scriptorum; II) Obseruationes de Collegii Carolini origine et progressu, Doctoribus Ecclesiae et Scholae; III) Iudicia quaedam exterorum de Schola *Tigurinorum* reformata, *Tiguri, typis Ioh. Henr. Hambergeri, 1664,* 4.

Gymnasii *Tigurini* facies, qualis fuit Ao. 1718, exhibens Vitam et Scripta Professorum.

v. in Bibliotheca hist. theol. philol. Bremensi, Tom. II, p. 561-579.

Professores *Tigurini* Anni 1730.

v. *dans la Bibliotheque Germanique, T. XX,* p. 202. et suiv.

Academiae *Tigurinae* hodierna facies, qua Professorum, publice in ea docentium, natales; munera et scripta recensentur.

v. in Tempe Heluet. *Tiguri 1736,* Tom. II, Sect. I, pag. 151-172.

SECTIO VI.

DE SCHOLIS ANGLIAE.

Henr. Ludolph. BENTHEMS Englaendischer *Kirch-und Schulen-Staat,* Leipzig, 1732, 8. maj.

* Titulum integrum vide supra, Lib. II, Cap. VII, Sect. II, §. I.

William MAITLAND'S *Account of the several Schools, Societies, Libraries, Inns of Courts of Iustice, Colleges etc. in the City and Suburbs of* London.

v. *in* EIVSDEM *History of* London, *London, 1739, fol. Lib. VI, pag. 635, seqq.*

Merckwürdigkeiten von denen Frey-Schulen in Gross-Britannien.

v. in BIDERMANNI Actis Scholast. Vol. VIII, p. 333, et 334.

The Statuts of S. Paul's School, with an Account of the Masters and more eminent Scholars educated ad the same.

v. *in*

v. *in the Appendix of* Sam. KNIGHT'S *Life of* Iohn COLET, *Founder of S. Paul's School*, London, 1724, 8. *maj.* p. 356-434.

William READING'S *History of the ancient and present state of* Sion College, *and of the* London-Clergys *Library there.*

Accessit *Eiusdem* Catalogo Bibliothecae Cleri Londinensis, *Londini*, 1724, *fol.*

John WARD'S *Lives of the Professors of Gresham College: to which is prefixed the Life of the Founder* Thomas GRESHAM, *with an Appendix, consisting of Orations, Lectures and Letters, written by the Professors, with other papers serving to illustrate the Lives*, London, *printed by Iohn Moore*, 1740, *fol. cum fig.*

SECTIO VII.

DE SCHOLIS BELGII.

Henr. Ludolph BENTHEMS Hollaendischer *Kirch-und Schulen-Staat*, Franckfurt und Leipzig, *im Verlag Nic. Försters*, 1698, 8.

Iac. Phil. d' ORVILLE Oratio in centesimum natalem illustris *Amstelaedamensium* Athenaei, *Amst. ap. Petr. van den Berge*, 1732, *fol.*

Histoire de l'Ecole illustre d' Amsterdam, *tirée de la Harangue de Mr. d'* ORVILLE.

v. *dans les Lettres serieuses et badines, Tom. VII, Part. II, Lett. XV, pag.* 264-270.

Inauguratio Scholae et illustris Collegii *Auriaci* in vrbe *Breda*, cum orationibus solemnibus, Inaugurationis die habitis, *Bredae, ex offic. Ioh. a Waesberge*, 1647, 4.

Constitutiones et Leges Gymnasii *Gelro-Velauici*, quod est *Harderuici*. Editio noua auctior, *ex Typographia Gymnasii*, 1641, 4.

Lamb. SCHENKELII Tabula publicae Scholae *Mechliniensis*, Antv. *ap. Cph. Plantinum*, 1576, 8.

Illustris Gymnasii *Vltraiectini* Inauguratio, cum Orationibus inauguralibus [*Ioh.* NIPORTII, *Gisb.* VOETII, *Ant.* MATTHAEI, *Ant.* AEMILII, *Iusti* LIRAEI, *Henr.* RENERII,] *Vltraj. ex offic. Abr. ab Herwiick et Herm. Ribbii*, 1634, 4.

SECTIO VIII.

DE SCHOLIS DANIAE.

Henr. BROHOLM Ortus et Progressus vernacularum Scholarum 240, quae Regiae vulgo appellantur, et per totam *Daniam* sumtibus Friderici IV. exstructae frequentantur, *Flensburgi. in offic. Libraria Kortena*, 1737, 8.

v. in BIDERMANNI Actis Scholast. Vol. III, Part. III, p. 520-526.

Nachricht vom gegenwaertigen Zustande [*ann.* 1744] *derer Schulen in* Daennemarck.

Koenig Christiani VI *Verordnung, wie viel Lateinische Schulen in* Daennemarck *und* Norwegen *bleiben etc. d.* 17. *Apr.* 1739.

S. *in der Daenischen Bibliothec*, Part. IV, pag. 522.

Eliae NAVR Oratio de Scholae *Othenienfis* Rectoribus, hab. 1694, *Hafniae, sumt. Ioh. Melch. Liebe*, 1699, 8.

Statua honoris erecta Gymnasio *Othiniensi* Regio, cura et calamo *Geo.* HANNAEI, consummata et exhibita a *Laur.* LVIA, *Hafniae*, *typis Wielandianis*, 1724, 8.

SECTIO IX.

DE SCHOLIS SVECIAE.

Kurtze Nachricht von den Schulen in Schweden, Lappland, Bothnien, Angermannland *und* Dalekarlien.

v. in BIDERMANNI Actis Scholast. Vol. II, Part. II, pag. 163-168. et Vol. IV, Part. IV, pag. 351-361. Vol. VIII, Part. IV, p. 310-318.

Relatio de Inauguratione *Borgöensis* Gymnasii, facta d. 5. et 6. Maj. 1716.

v. in Actis litterar. Sueciae 1726, pag. 199-200.

SECTIO X.

DE SCHOLIS POLONIAE, LIVONIAE, PRVSSIAE BOHEMIAE, HVNGARIAE.

Chr. SITKOVII Notitia Ecclesiarum ac Scholarum Euangelico-Reformatarum, per regnum *Poloniae* et magnum Ducatum *Lithuaniae* dispersarum, ac Ministrorum, qui in illis S. officio defunguntur.

v. in Tempe Heluetica, Tom. V, Sect. III, p. 489, seqq.

Gymnasii *Pinczouiensis* Institutio, (Auctore *Petro* STATORIO,) *sine loco et anno*, 8.

Academiae *Samoscianae*, recens institutae, Intimatio, cum *Dan.* HERMANNI carmine in eandem Academiam, *Rigae*, *exc. Nic. Mollinus*, 1594, 4.

Ioh. LODERI Programma *von Wiederherstellung des* Rigischen *Lycei*, Riga, 1733, 4.

Nachricht von der Dom-Schule zu Riga, *und derselben Praeceptoribus.*

v. in BIDERMANNI Actis Scholast. Vol. II, Part. IV, p. 342, seqq.

Ephr. PRAETORII Athenae *Gedanenses*, siue Commentarius historico-chronologicus succinctus, originem et constitutionem Gymnasii *Dantiscani*, item recensionem superiorum eius Antistitum, seu Proto-Scholarcharum, nec non Vitas et Scripta Rectorum ac Professorum eiusdem, continens. Accedit Series Rectorum Scholarum reliquarum publicarum *Gedanensium* et Gymnasiorum, tum *Thoruniensis*, tum *Elbingensis*, Lips. *ap. Ioh. Frid. Gleditsch*, 1712, 8.

Catalogus Lectionum et Operarum in Gymnasio *Gedanensi* 1665, *Dantisci*, 1665, 4.

Catalogus Lectionum etc. propositus in Athenaeo *Gedanensi* 1690, *Dantisci*, 1690, 4.

Henr. LYSII *Nachricht von dem Vrsprung und ersten Einrichtung des Collegii Fridericiani in* Koenigsberg.

S. *im erlaeuterten Preussen*, *Tom. I*, *pag.* 370-378.

Chr. SCHIFFERT *Nachricht von den ietzigen Anstalten des Collegii Fridericiani An.* 1714.

v. ibidem Tom. V, pag. 487-572.

Beschreibung der Cathedral-Schulen im Kneiphoff.

v. ibidem, Tom. III, pag. 352-391.

Gymnasii et Oeconomiae Scholasticae *Tho-*

Thoruniensis institutum et scopus, *sine anno et loco*, 4.

Epitome Legum Gymnasii *Thoruniensis*, Thorunii, 1720, 4.

Petri IAENICHII Memoria decennalis sui regiminis Scholastici in Gymnas. *Thoruniensi*, Thorunii, 1717, 4.

Duae Orationes, habitae in Gymnasio *Elbingensi* 1) in noua constitutione Scholae 1598; 2) in dedicatione noui aedificii Scholastici 1599. Accesserunt Elogia et vota Praeceptorum ac Scholasticorum, *Dantisci, in offic. typogr. Iac. Rhodi*, 1600, 4.

Geo. Dan.'s EYLER *Zuverlaeßige Nachricht von der Verfassung des Gymnasii in* Elbing, *Elbing, mit Preussischen Schrifften*, 1742, 4.

Series Rectorum et Conrectorum Gymnasii *Elbingensis*.

v. in BIDERMANNI Actis Scholast. Vol. III, p. 238-252.

Ordo studiorum docendi atque discendi litteras in Scholis ciuitatum regni *Boëmiae* et Marchionatus *Morauiae*, constitutus ab Vniuersitate *Pragensi*. Adiectae sunt etiam Leges Scholasticae, ex Statutis veteribus desumtae, etc. *Pragae, typis M. Dan. Adam a Weleslauino*, 1586, 4.

Sam. POMARII Oratio auspicalis in solemni inauguratione Gymnasii inclutorum Statuum Regni Hungariae Augustano-Euangelicorum *Eperiessini* recens erecti, d. 18. Octob. 1667. instituta, *Bartphae, exc. Geo. Sambuch*, 1668, 4.

Series aller Praeceptorum des Gymnasii zu Leutschau, *in Ober-Vngarn*.

v. in BIDERMANNI Actis Scholast. Vol. V. p. 526-545.

CAPVT II.
HISTORIA ACADEMIARVM.
SECTIO I.
DE HISTORIA ACADEMIARVM SCRIPTORES GENERALES.

Casp. THVRMANNI Bibliotheca Academica, de rebus et iuribus non tantum Academiarum et Academicorum, sed etiam doctorum aliorumque Eruditorum, extra Academias viuentium, imo vniuersae rei litterariae immunitatibus, priuilegiis atque praerogatiuis, *Halae Magdeb. ap. Ioh. Frid. Zeitlerum*, 1700, 4.

Scriptorum, qui de Academiis et Rebus Academicis egerunt, Catalogus.

Adiectus est *Ioh. Geo.* HAGELGANS Orbi Litterato Academico, *Frf.* 1737, *fol.* p. 40.

Cph. Aug. HEVMANNI Bibliotheca historica Academica.

Adiecta est *Herm.* CONRINGII Antiquitatibus Academ. a *C. A.* HEVMANNO editis, *Gottingae*, 1739, 4.

* * *

Catalogus Academiarum totius orbis Christiani (Auctore *Ios.* a PINV,) *Witeb. exc. hered. Petr. Seitzii*, 1554, 8.

Guolphg. IVSTI Academiarum et praestantium quarundam Scholarum fundatarum Catalogus, secundum aetatis seriem et successionem collectus, *Frf. ad Viadr. in offic. Ioh. Eichorn*, 1556, 8.

— Idem Catalogus, auctus, *typis Antonii Schoen*, 1584, 4.

Iac. MIDDENDORPII Academiarum celebrium vniuersi terrarum orbis Libri VIII, partim recens conscripti, partim ita locupletati, vt plane noui videantur, *Col. Agr. ap. Gosuinum Cholinum*, 1602, 8. *Voll. II.*

* Prima huius libri Editio prodiit *Coloniae*, 1572, 8. teste Cl. HEVMANNO in Bibliotheca Academica, paullo supra laudata, quam in Catalogo hoc Scriptorum de Academiis conficiendo, adiumento nobis plurimum fuisse, grati fatemur.

Franc. IVNII Academia, siue Libellus, quo ortus Academiarum, genera et partes, itemque studiorum et honorum gradus, quos Academiae obseruant, et quae eo pertinent, exponuntur. Adiectus est Academiarum totius Europae, seu orbis christiani, Catalogus, *Heidelb.* 1587, 4.

Academiarum, quae aliquando fuere, et hodie sunt, in Europa, Catalogus et enumeratio breuis, [Auctore M. W.] *Londini, exc. Georg. Bishop et Radulphus Newberie*, 1590, 4.

Dav. HERLICII de Academiis totius mundi, earum fundatoribus, instauratoribus, et praestantibus viris, de Synagogis etiam et Scholis sanctorum Patrum, Libri II, *Gryphisw. typis Ferberianis*, 1592, 8.

Gabr. LVRBEI de Scholis litterariis omnium gentium Commentarius, *Burdigalae, ap. Sim. Millangium*, 1592, 8.

Petri CRATEPOLEI Catalogus Academiarum, s. celebrium Vniuersitatum orbis christiani, et descriptio earum ciuitatum, in quibus frequentantur, *Col. Agr. ap. Godefr. Kempensem*, 1593, 8.

Nic. REVSNERI Oratio de Academiis et Scholis, praesertim Iurisperitorum.

v. in *Eiusd.* Oration. *Ienae*, 1595, 8. Vol. II, p. 166.

Academiarum vniuersi orbis Christiani, a Pontificibus et Imperatoribus confirmatarum, Catalogus.

v. in *Steph.* PRAETORII Ordine studiorum, *Witeb.* 1597, 8. *pag.* 57-65.

Sam. LEWKENOR'S *Discourse not altogether un profitable, nor un plesant for such as are desirous to know the Situation and Customes of forraine Cities without travelling to see them. Containing a Discourse of all those Citties wherein doe flourish at this day priviledged Vniversities*, London, *imprint. by I. W. for Humfrey Hooper*, 1600, 4.

Franc. SWEERTII Academiae Scholaeque orbis vniuersi olim et nunc illustres, ex *Iusto* LIPSIO, *Iac.* MIDDENDORPIO, *Petro* CRATEPOLIO, *aliisque*.

Praemittitur SWEERTII Athenis Belgicis, *Antv.* 1628, *fol.* pag. 59-92.

Lijste van alle Academien ende de meest vermaerde illustre Scholen in Christenrück.

v. vna cum *Gisb.* VOETII *Sermoen van de Nutticheyde der Academien en de Scholen*, Vtrecht, 1636, 4.

Guid. PANCIROLI de Europae Academiis Liber.

Est Liber IV *Eiusdem* Operis de claris Legum interpretibus, *Venet.* 1637, 4.

Reinh. KOENIG Oratio de Academiis Europaeis, et earundem fundatoribus, deque Academiarum Germaniae calamitatibus, periculis et annis quasi climactericis ac fatalibus, *Rintelii, typis Petri Lucii*, 1642, 4.

Herm. CONRINGII de Antiquitatibus Academicis Dissertationes VII, plurimis locis secunda hac editione emendatae; accessit supplementorum eiusdem argumenti Liber vnus, quibus Reipublicae litterariae omnis aeui status illustratur, *Helmest. ap. Henn. Mullerum*, 1674, 4.

— Dissertationes eaedem.

v. in *Herm.* CONRINGII Opp. a *Ioh. Wilh.* GOEBELIO edit. T. V, p. 398, sqq.

— Di-

—— Dissertationes eaedem. Recognouit *Cph. Aug.* HEVMANNVS, adiecitque Bibliothecam historicam Academicam. Accedunt Georgiae Augustae Priuilegia, *Gottingae, sumt. Bibliopolii Academici*, 1739, 4.

Ern. GOCKELII Deliciae Academicae, in quibus natura et pleraeque ciuitates Vniversitatum, examina inprimis iuris Candidatorum, priuilegia, item virtutes et vitia Litteratorum, exponuntur, *Aug. Vindel. typis Leon. Zachariae*, 1682, 4.

D. F. S. G. Z. *Entwurff von Academischen Medaillen, so theils derselben Fundation, theils ihre Iubilaea, theils die Beschenckung der Professorum, oder Studiosorum, theils sonderbare Begebnisse, betreffen.*
S. *in aufgefangenen Briefen, II Ravage*, p. 1031-1054, Wahrenberg, 1701, 8.

Kurtze Nachricht von denen Academien und Vniversitaeten überhaupt, Halle, *in der Rengerischen Buchhandlung*, [1709,] 8.

Frid. LVCAE *Europaeischer Helicon, auf welchem die Academien, oder hohe Schulen, vom Anfang der Welt bis itzo, aller Nationen, besonders Europae, mit ihren Fundationen, Vnglücksfaellen, Restaurationen, Privilegiis, Iubilaeis, Nothwendigkeiten und Hindernissen, Wachsthum und Abnehmen, rechten Gebrauch und Mißbrauch, samt ihren, vornehmsten Lehrern, etc. vorgestellt in sieben Haupt-Theilen*, Franckf. am Mayn, *bey Sam. Tob. Hocker*, 1711, 4.

Opkomst der Akademien of hoge Scholen.
v. *in de Levensbeschryving van beroemde en geleerde Mannen, Part. II, No. VII, pag.* 123, *No. VIII, p.* 275, Amst. 1730, 8. *maj.*
* Est Descriptio historica et chronologica praecipuarum in Europa Academiarum.

Ioh. Geo. HAGELGANS Orbis Litteratus Academicus Germanico-Europaeus, praecipuas Musarum Sedes, Societates, Vniuersitates, earumque fundationes, priuilegia, euentus, Teutonicarum sigilla prototypis conformia, vna cum fastis, albo chronologico, Catalogo vniuersali membrorum et Professorum, hodie viuentium, in Synopsi repraesentans, *Frf. ad Moen. typis Ioach. van Lahnen*, 1737, *fol.*

De Academiis ante Academias Ecloga, [Auctore *Ioh. Henr. a* SEELEN,] *Lubecae*, 1744.

SECTIO II.

DE NOMINE, IVRIBVS, NECESSITATE, VTILITATE, ACADEMIARVM.

Laur. BVRCERETI Oratio de Academia, hab. 1584, *Parisiis*, 1584, 8.

Ioh. CASELII Discursus de Academia 1592 habitus, recusus cura *Ioach.* LINDEMANNI, *Rost.* 1694, 4.

Henr. BRVNINGI Dissertatio de variis Vniuersitatum speciebus, earumque iuribus, *Marpurgi*, 1609, 4.

Iac. RIBONII Disputatio de Academiis, ex Tractatu *Matthiae* STEPHANI excerpta, *Halae Saxon.* 1615, 8.

Hieron. MATRANGA de Academia Syntagmata VII, *Panhormi, per Ant. Martarelli*, 1637, 4.

Mich. WENDLERI Disputatio de Academia, *Witteb.* 1639, 4.

Ioh. Cph. SELDII Dissertatio de Academia, *Witteb.* 1644, 4.

Ioh. Frid. GERHARDI Disputationes II historico-politicae de Academia, *Ienae*, 1655, 4.

Andr. MENDO de Iure Academico selectae quaestiones, theologicae, morales, iuridicae, historicae et politicae; de Academiis, Magistratibus, Collegiis, Professoribus, Candidatis et Scholasticis, cum appendice de Academiarum ac Studiosorum iuramento defendendi immaculatam conceptionem Deiparae, *Salmanticae, in typogr. Ios. Gomez de los Cubos, 1655, fol.*

— Idem Liber. Editio secunda, cum triplici Indice, *Lugduni, sumt. Horat. Boissat et Geo. Remeus, 1668, fol.*

Ioh. Cph. WAGENSEIL Dissertatio de Academiis, *Altd. 1692*, 4.

Thomae LANSII Commentatio historico-politico-iuridica de Academiis, Editio secunda, *Helmaest. typis Iac. Mülleri, 1666*, 4.

v. etiam in *W. A.* LAVTERBACHII Dissertatt. Acad. *Tubingae, 1728, 4.* Tom. IV, p. 1700.

Ioh. Mich. SCHWIMMERI Dissertationes politicae II de Academia, *Ienae, 1671*, 4.

Chr. ROEHRENSEE Dissertatio de Iure Maiestatis in Academias, *Witteb. 1671*, 4.

— Dissertatio de Iure Maiestatis circa rem litterariam, *Wittemb. 1691*, 4.

Iac. Frid. MOLLERI Dissertatio politica de Iure Maiestatis circa erigendas et confirmandas Academias, *Wittenb. 1695*, 4.

Eucharii Gottl. RINKII Dissertatio de Imperatoribus primis, perpetuis ac solis Academiarum in Germania auctoribus, *Altd. 1723*, 4.

— Eadem, recusa, *Lips. 1736*, 4.

Casp. Henr. HORNII Programma, quod et Vicariis Imperii Ius erigendi Academias competat, *Viteb. 1711*, 4.

Gottl. Sam. TREVERI Dissertatio S. R. I. Principes Electores nulla lege Imperatoris adstringi ad Academiam condendam, *Lips. 1735*, 4.

— Dissertatio de officiis Academiarum Germaniae in Caesarem et Imperium, *Gottingae, 1735*, 4.

Ioh. Cph. STOCKHAVSEN Exercitationum politicarum Biga de Iure et Cura Principis circa Academias, *Lips. et Guelpherb. 1749*, 4.

Ioh. Cph. KOECHERI Dissertatio de vera Academiae notione.

v. in Parergis Gottingens. *Gottingae, 1736*, 8. Tom. I, Lib. I, p. 194-208.

Petri STEPHANI Discursus vere Academicus, continens controuersias et quaestiones: Qui nimirum concedere et petere Ius Academiae habendae possint, nec non de Academicorum Iurisdictione, immunitatibus et priuilegiis, *Gryphisw. 1618*, 4.

Thomae LINDEMANNI Dissertatio de Academiis, earumque immunitatibus et priuilegiis, *Rost. 1621*, 4.

Ius Academicum, *or a defence of the peculiar Iurisdiction which belongs of common Right to Vniversities in General, etc.* London, *print. for R. Wilkin, 1722*, 4.

Ludov. Conr. SMALCALDERI Dissertatio de Iurisdictione Academiarum priuilegiata, *Tubingae, 1734*, 4.

Gottl. Sam. TREVERI Dissertatio de Iurisdictione Academiarum priuilegiata in caussis criminalibus, *Gottingae, 1746*, 4.

Ioh. Ern. SCHROETERI Epistola gratulatoria ad *Car. Adolph.* BRAVNIVM, de Academicae Iurisdictionis origine, indole ac natura, *Erlangae, 1746*, 4.

Godofr. BAVERI Dissertatio de Fanaticis, Academiarum hostibus, *Lips. 1734*, 4.

Remontrance sur la necessité de retablir les Vniversitez pour le retablissement de l'Etat, et des moiens de ce faire [*par G.* MARAN,] à Paris, *chez Gilles Blaisot, 1615*, 8.

Gisb. VOETII *Sermoen van de Nutticheydt der Academien ende Scholen*, Vtrecht, *by Aegid. ende Petrus Roman, 1636*, 4.

Henr.

Henr. Ioh. BVTEMEISTERI Dissertatio Epistolica, qua Academiae a criminationibus *Godofr.* ARNOLDI vindicantur, *Helmst.* 1727, 4.

Ioh. Chr. LERCHE Dissertatio de Multiplicatione Academiarum, *Erlangae*, 1745, 4.

Erdm. VHSEI Dissertatio de magni aestimandis Academiis, *Lips.* 1704, 4.

Thomae SAGITTARII Disputatio de summa vrbium, in quibus Academiae erectae sunt, felicitate, *Ienae*, 1617, 4.

Iac. Cph. ISELII Oratio de vtilitatibus atque commodis, quae ab Academiis ad vrbes atque regiones, in quibus florent vigentque, dimanare consueuerunt, dicta 1735.

v. in Tempe Heluetica, *Tiguri*, 1736, 8. Tom. I, Sect. III, p. 245-282.

Ioh. Guil. BERGERI de honore Academiis tribuendo Programma, scriptum 1736.

v. in *Eius* Stromateo Academico, *Lips.* 1745, 4. pag. 285-292. Ibidemque pag. 936-939 exhibetur *eiusdem* Programma de Academiis amandis.

Ioh. Erh. KAPPII Praefatio de praerogatiuis Academiarum Protestantium prae Romano-Catholicis.

Praemissa est *Henr.* BENZELII Syntagmati Dissertation. Academic. *Francof. et Lips.* 1745, 4.

Arn. Henr. SAHME Dissertatio de quaestione: an Academiae in emporiis sint erigendae? *Regiom.* 1704, 4.

SECTIO III.

DE MAGISTRATV ET DIGNITATIBVS ACADEMICIS, NEC NON DE STVDIOSIS, EORVMQVE IVRIBVS.

Henr. MEIBOMII Oratio de origine, dignitate et officio Cancellariorum Academicorum.

v. in WENCKERI Collect. Archiv. *Argent.* 1715, 4. p. 810, seq.

Car. ARNDII Dissertationum philologico-antiquariorum triga, I) de Cancellariorum et Pro-Cancellariorum hodiernorum apud Hebraeos vestigiis, etc. II) De Apostolo PAVLO Doctoris titulo condecorato, III) de Praeconiorum, promotiones hodiernas antecedentium, concomitantium et consequentium rudimentis apud Hebraeos, *Rost.* 1714, 4.

Andr. El. ROSSMANNI Oratio de dignitate Cancellarii in Academiis Protestantium.

v. in Historia Academiae Erlangensis, *Erlangae*, 1744, *fol.* pag. 73, seqq.

Ioh. CASELII de officio Rectoris Academici Oratio, *Helmst.* 1595, 4.

Ioh. Wolfg. a RECHENBERG Oratio de eminentia et dignitate Rectoratus Academici, *Frf. ad Viadr.* 1645, 4.

Thomae BARTHOLINI Oratio de Rectoris Academici dignitate, dicta 1672, *Hafniae, typis Matth. Godicchenii*, 1672, 4.

Dav. WENDELERI Dissertatio de Rectore Academiae, Auctore et Resp. *Henr. Sal.* SARTORIO, *Witteb.* 1677, 4.

Henr. SCHOLTZ Epistola Rabbinica de quibusdam priscorum Ebraeorum Rectoribus magnificis, Latio donata ab *Ant. Iulio von der* HARDT, *Helmst.* 1728, 4.

Car. ARNDII Obseruatio de Sceptrorum Academicorum, eorumque Rectoralium, formali et materiali origine.

v. in Miscellan. Lipsiens. Tom. IX, p. 59, seq.

Eliae

Eliae EHINGERI de honore et praemiis Professorum in Academiis, et Praeceptorum in Scholis, *typis Cph. Fischeri*, *1649*. 4.

Ioh. Mich. SCHWIMMERI Dissertationes politicae de Academicis omnium Facultatum Professoribus atque Studiosis, *Ienae*, *typis Sam. Adolphi Mulleri*, *1671*, 4.

—— Eaedem Dissertationes, sub titulo: Tractatus politicus de Academicis omnium Facultatum Professoribus, Academia et Studiosis, *ibidem*, *ap. Ioh. Bielkium*, *1672*, 4.

Otton. Phil. ZAVNSCHLIFFERI Dissertatio iuridica de Priuilegiis Professorum, *Marpurgi*, *1685*, 4. et recusa *Halae Magdeb. 1734*, 4.

v. etiam in *Eiusdem* Opp. Iurid. *Frf. ad Moen. 1698*, *4*.

Chr. LIEBENTHAL Dissertatio de Priuilegiis Studiosorum, *Marpurgi*, *1644*, 4.

Ioh. Volckm. BECHMANNI Tractatus de Priuilegiis ac Iuribus Studiosorum, *Ienae*, *1657*, 4. et *Lips. 1712*, 4. et iterum *Ienae*, *1741*, 4.

Chr. WOLDENBERGII Oratio de Priuilegiis Studiosorum, et poenis vagorum Scholarium, *Rost. 1662*, 4.

Lucae BECKMANNI Dissertatio de Priuilegiis Studiosorum, *Witteb. 1702*, 4.

Magni Dan. OMEISII de Iureiurando, speciatim Academico, Dissertatio, *Altd. 1700*, 4.

Mart. HASSEN Dissertatio moralis de Iuramento Academico, Auctore et Resp. *Chr. Herm.* RHODOMANNO, *Vitemb. 1721*, 4.

Guil. Hieron. BRVCKNERI Dissertatio de Iuramento Studiosorum Academico auspicali, *Ienae*, *1725*, 4.

Ioh. Ioach. SCHOEPFFERI Dissertatio de foro Studiosi delinquentis, *Frf. 1690*, 4.

Cph. Aug. HEVMANNI Historia gladii Academici, Programmate Academico exposita, *Gottingae*, *1734*, 4.

Et praemittitur BECHMANNI Tractatui de Priuilegiis Studiosorum, *Ienae*, *1741*, *4*.

SECTIO IV.

DE GRADIBVS ACADEMICIS.

Phil. MELANCHTHONIS Oratio de gradibus scholasticis.

v. inter *Eius* Declamationes, *Argent. 1541*, *4*. pag. 483, et Tom. I, *ibid. 1558*, *8*.

Boetii EPONIS Orationes duae, vna de honorum Academicorum Titulis et Insignibus, eorumque origine, progressu et legitimo vsu; altera de Romanae perfectaeque Iurisprudentiae fructibus genuinis, excudi iterum curauit *Ioh. Geo.* LOTTERVS, *Lips. ap. Ioh. Christ. Krebsium*, *1727*, *8*.

* Prodiit primum *Duaci*, *1564*, *8*.

Balth. RHAV Oratio de gradibus, quibus in Scholis publicis et studia et honores distinguuntur, hab. 1564.

v. inter MELANCHTHONIS Declamationes, *Witteb. 1590*, *8*. Tom. V, p. 857.

Mart. CRVSII Oratio de gradibus scholasticis retinendis, 1571 habita.

v. in *Eius* Germano-Graecia, *Bas. 1585*, pag. 24-27.

—— Oratio de Scholarum gradibus, et de Magisterii dignitate, hab. 1599.

v. cum *Eiusd.* Orat. de Antiquit. Scholar. *Tubingae*, *1599*, *4*.

Valent.

Valent. ERYTHRAEI Oratio de Honoribus Academicis, et eorum gradibus, *Argent. exc. Nic. Wyriot*, 1574, 4.

Ioh. AVENARII Dissertatio de Gradibus honorum academicorum, *Witteb. 1626*, 4.

Wilh. NIGRINI Dissertatio ethico-politica de honoribus tum in genere, tum in specie de Nobilibus et Academicis, *Witteb. 1631*, 4.

Val. THILONIS Oratio de origine et incremento Graduum Academicorum, hab. 1638.
v. inter *Eius* Oration. Academ. *Regiom. 1653*, 4. p. 71-82.

Dav. SCHWERTNERI Programma de honoribus et gradibus Academicis, *Lips. 1656*, 4.

Geo. Tob. SCHWENDENDOERFFERI Programma de ritu praesentandi Candidatos honorum Academicorum publice, *Lips. 1662*, 4.

(*Ioh. Cph.* LICHTNERI) Programma de honoribus Academicis, *Lips. 1668*, 4.

Ant. Gunth. HESHVSII Programma de honorum Academicorum contemtu, *Lips. 1669*, 4.

Iac. THOMASII Programma de Ordine Candidatorum, scriptum 1670.
v. inter *Eius* Dissertatt. *Halae Magdeb. 1693*, 8. p. 631-646.

(*Geo.* MOEBII) Programma de Origine graduum ecclesiasticorum et Academicorum, *Lips. 1674*, 4.

Iac. THOMASII Programma, *Phil.* MELANCHTHONEM non improbauisse gradus Academicos, scriptum 1678.
v. inter *Eius* Dissertationes, *Halae Magdeb. 1693*, 8. p. 681-694.

Chr. ROEHRENSEE Dissertatio de dignitatibus Academicis, *Wittenb. 1682*, 4.

Chr. Franc. PAVLINI *Nachricht*, wenn und von wem die *Academische Ehren-Gradus eingeführet worden*, und wer der *erste Doctor in der Welt gewesen*.
v. in PAVLINI *Zeitkürzender erbaul. Lust*, Franckf. 1695, 8. Part. II, p. 261-280.

Ioh. Chr. ITTERI de Honoribus, siue Gradibus, Academicis Liber. Editio noua, multum aucta, *Frf. ad Moenum, sumt. Frid. Knochi*, 1698, 4.

Valent. ALBERTI Dissertatio theologica de Honoribus Academicis, occasione dicti Matth. XXIII, 8, 9, 10, contra quosdam horum graduum osores, Auctore et Resp. *Ioh. Casp.* BRVGMANNO, *Lips. 1697*, 4.

Franc. Alb. AEPINI Dissertatio de moralitate graduum Academicorum, ex Iuris Naturae principiis, contra Fanaticos praesertim asserta, Auct. et Resp. *Ioh.* CARLQVIST, *Rost. 1702*, 4.

Henr. Iac. SIVERS Oratio de gradibus ad honores Academicos et ambiendis, et aperiendis, hab. 1708.
v. in *Eiusdem* Opusculis Academicis, *Altonauiae, 1730*, 8. p. 108-126.

Ioh. Bapt. ROESCHELII Programma de promotionibus Scholasticorum, *1708*, 4.

Ioh. Car. NAEVII Programma de abusu, qui publicis brabeis virtutum, nobilitati et dignitati Academicae contigit, *Viteb. 1710*, 4.

Eliae SILBERRADII Dissertatio de moralitate graduum Academicorum, *Argent. 1713*, 4.

BRETT'S *Dissertation of Degrees in the Vniversities*.
v. in Bibliotheca litteraria, *being a Collection of Inscriptions, Medals, Dissertations etc.* Lond. *1722*, 4. *Numb. I. An. 1722, pag. 6-25.*

Ioh. Conr. RVCKERI Oratio de honoribus Academicis, magno doctrinae premio, *Lugd. Bat. ap. Sam. Luchtmans, 1735*, 4.
Et adiecta est *Eiusd.* Dissertationi de Computat. temporis in Iure, *Lugd. Bat. 1749*, 8. *p. 285, seqq.*

Cph. Aug. HEVMANNI Programma de prudentia petendi honores Academicos, salua humilitate Christiana, *Gottingae*, *1738*, 4.

Ioh. Aug. MASCHKII de gradibus honorum Academicis Dissertatio, *Numb. 1741*, 4.

Petri EKERMAN Dissertatio de honoribus Academicis inique damnatis, *Vps. 1741*, 4.

Ioh. Guolfg. KIPPINGII Oratio de Honoribus Academicis recte decernendis, *Helmst. 1744*, 4.

Nic. Alb. a KAMENEK de gradibus litterariis Hebraeorum, *Pragae*, *1616*, 4.
v. supra, Lib. II, Sect. II, §. II.

Ioh. Ern. ab AVERSVALDA de Rabbinis et gradibus honorum litterariis Hebraeorum, *Vitemb. 1719*, 4.
v. supra, Lib. II, Sect, §. II.

Chr. Gottlob Frid. WOLFF de Promotione Iudaeorum Academica, *Lips. 1741*, 4.
v. supra, l. c.

Wilh. HILL de Hebraeorum Rabbinis, siue Magistris, *Ienae*, *1741*, 4.
v. supra, l. c.

Chr. Ern. SCHMIDII Dissertatio philologica de promotione Academica, CHRISTO eiusque Apostolis perperam tributa, *Lips. 1740*, 4.

(*Cph.* PFAVZII,) Decani Fac. Philosoph. Lips. Programma de Promotione apud Sinenses vsitata, *Lips. 1673*, 4.

Ioh. Gottlob VOLSACCII Programma de tribus apud Sinenses Litteratorum gradibus, *Viteb. 1726*, 4.

* * *

Viti AMERBACHII Oratio de Doctoratu philosophico.
v. in *Valent.* ROTMARI Oration. Ingolstadiens. *Ingolst. 1571*, 8. Tom. I, pag. 351 - 370.

Thomae SAGITTARII Oratio de priuilegiis Magistrorum, hab. 1615, *Ienae*, *typis Ioh. Weidneri*, *1615*, 4.

Frid. ZIEGNERI Dissertatio de Magistris, *Lips. 1671*, 4.

Geo. Henr. GOETZII Ritus solennes Magisteriales, Dissertatione philologico-historica descripti, *Witteb. 1688*, 4.

Brand. Henr. GEBHARDI Dissertatio de Magisterio, *Gryphisw. 1695*, 4.

Seuerini Petri GLVD Dissertatio de Gradu Magisterii philosophici, *Hafniae*, *1695*, 4.

Henr. WEGNERI Dissertatio de gradu Magistrorum, *Regiom. 1713*, 4.

Ioh. Chr. KOCH de gradu Magisterii ab officio sacro hodie difficulter separabili, *Lips. 1713*, 4.

Ioh. Burch. MENCKENII Dissertatio de honorifico Magistri nomine, eiusque iuribus insignioribus.
v. inter *Eius* Dissertationes litterar. pag. 74, seqq.

Cph. Aug. HEVMANNI *Abhandlung von dem Titul:* Magister Philosophiae.
v. in *Eius* Actis Philosophor. Vol. III, Part. XVI, p. 592, seqq.

Godofr. Chr. GOETZII de Sertis Magistrorum Specimen, *Lips. 1722*, 4.

* * *

Aemilii PORTI Oratio de Baccalaureatus laudibus, *ex Typ. Hieron. Commelini*, *1597*, 4.

Mart. CRVSII Oratio de principiis rerum et de gradu primae Laureae, vel Baccalaureatus.
v. vna cum *Eiusd.* Orat. de Antiquitate Scholarum, *Tubingae*, *1599*, 4.

(*Ioh.* PREIBISII,) Facult. Philos. Lips. Decani, Programma de gradu Baccalaureatus, *Lips. 1659*, 4.

Iac. THOMASII Programma de vetusto ritu creandi Baccalaureos, scriptum 1667.
v. inter *Eius* Dissertationes, *Halae Magd. 1693*, 8. p. 536 - 548.

(*Iac.* THOMASII,) Facult. Philos. Lips. Decani, Programma de voce et dignitate Baccalaureorum, *Lips. 1670*, 4.

Chr. SCHVLZII Dissertatio de Baccalaureo, *Lipſ. 1678, 4.*

F. C. H. de nomine Baccalaurei et Magiſtri illuſo Diſſertatio, *Schneeb. 1733, 4.*

Henr. Clem. DITHMERI de Baccalaureis Commentatio, *Lipſ. 1738, 4.*

Bened. CARPZOVII Programma de Licentiatis, *Lipſ. 1648, 4.*

Frid. GRISLERI de Doctoris et Licentiati conuenientia Programma, *Lipſ. 1672, 4.*

* * *

Arn. RAYGERI Oratio de Problemate, vtrum dignitas Doctoralis, aut alterius gradus aſſumtio, dedecoret, aut obfuſcet, generis nobilitatem? *Frf. typis Sciurinis, 1600, 4.*

Ioh. HALBRITTERI Oratio de Priuilegiis Doctorum.

Acceſſit *Henr.* BOCERI Tractatui de Bello et Duello, *Tubingae, 1607, 8.*

Bened. CARPZOVII Programma de Principibus et Nobilibus Doctoris gradu ornatis, *Lipſ. 1648, 4.*

Iac. WAECHTLERI Diſſertatio de Iure creandi Doctores, Auctore et Reſp. *Petro* TIMAEO, *Witteb. 1663, 4.*

Ioh. Dieter. FREGISMONT Diſcurſus hiſtorico-iuridico-politicus de Doctorum dignitate, nobilitate, priuilegiis et praeeminentia, *Salisb. typis Ioh. Bapt. Mayr, 1673, 12.*

Domin. Mariae de BRANCACCINI de Iure Doctoratus Lib. IV, *Romae, typis Nic. Ang. Tinaſſii, 1689, fol.*

Petri MVLLERI Tractatio Iuridica de gradu Doctoris, cui acceſſit *Iac.* BORNII Programma de promotione per ſaltum, accurante *Chr. Vlr.* GRVPEN, *Ienae, 1715, 4.*

Abr. KAESTNERI Programma, an Dignitas Doctoralis filium a patria poteſtate liberet, *Lipſ. 1723, 4.*

Ioh. Frid. MAYERI de Doctoratu Theologico Miſcellanea, ſ. Diſſertatio, *Kil. 1699, 4.*

Ioh. Franc. BVDDEI Oratio de Origine Doctoratus Theologici, hab. 1715.

Acceſſit *Eiusd.* Orationi de Iuuentutis Academ. Vitiis, *Ienae, 1725, 8.*

Vrb. Godofr. SIBERI de antiquitate Doctoratus Theologici Oratio, *Lipſ. 1734, 4.*

Ioh. Erh. KAPPII Programma de Origine Doctorum Theologiae et Magiſtrorum Artium, horumque dignitate, *Lipſ. 1735, 4.*

Iac. Wilh. FEVERLINI Programma de ſtudio Scripturae S. per Doctoratum Theologicum a prima inde origine ſtabilito, propagato, *Gottingae, 1737, 4.*

Ioh. Geo. KAYSERI de Origine Doctoratus Theologici, ac de primis nonnullarum Academiarum Theologiae Doctoribus, Schediaſma, *Numb. 1741, 4.*

Cph. Timoth. SEIDELII Programma de vtilitatibus ex Doctore Theologiae, ſolemni ritu declarato, in eccleſiam, cui praeeſt, redundantibus, *Helmſt. 1748, 4.*

Frid. Chr. LESSER *Abhandlung, daſs die geiſtliche Doctor-Würde einem aechten Adel nicht unanſtaendig ſey*, Nordhauſen, *bey I. A. Coeler, 1748, 4.*

Ioh. Geo. SIMONIS Diſſertatio de Doctoribus Bullatis, *Ienae, ſine anno, 4.*

Iac. BORNII Programma, an aduerſus Facultatem Iurid. quae Titulo Doctoris indignum mactauit, actio detur? *Lipſ. 1678, 4.*

Vlr. MARBACHII Diſſertatio de Doctore Iuris Bullato, *Argent. 1695, 4.*

Cph. Frid. AYRMANNS *Bericht von einem Heſſiſchen Doctore Bullato aus dem XV Seculo.*

S. *in* Ioh. Fridr. Conr. RETTERS *Heſſiſchen Nachrichten, I Samml. pag. 34-47,* Franckf. am Mayn, *1738, 8.*

Godofr. Ludov. MENCKENII Programma de

de quaestione; num Iuris Pontificii, vtrum Ciuilis, Doctores praerogatiua inuicem gaudeant, *Vitemb.* 1717, 4.

Chr. Wilh. LOESCHERI Προσφώνησις votiua ad *Car. Henr.* HEIDENREICH etc. qua de periculo simul et incommodis Doctoratus Iuridici disquiritur, *Vinariae*, 1719, 4.

Diet. Herm. KEMMERICH Programma, an et quousque Doctores Iuris immunitate gaudeant a muneribus ciuilibus etc. *Vitemb.* 1724, 4.

SECTIO V.

DE RITIBVS ACADEMICIS, INPRIMIS DE VSITATA OLIM SIC DICTA DEPOSITIONE ACADEMICA.

Frid. WIDEBRANDI Typus Depositionis Scholasticae, heroico carmine descriptus, *Witeb. per Laur. Schwenck*, 1569, 4.

Ioh. DINCKELII de Origine, caussis, typo et ceremoniis illius ritus, qui vulgo in Scholis Depositio appellatur, Oratio. Adiectum est *Mart.* LVTHERI et *Phil.* MELANCHTHONIS Iudicium de hoc ritu, Typusque eiusdem ritus, heroico carmine descriptus a *Frid.* WIDEBRANDO, cum nonnullis aliis, *Magdeburgi, exc. Wilh. Ross*, 1582, 8.

Disputatio physiolegistica de Iure et Natura Pennalium. Praesidente *Onuphrio* PALAEOTTO, Pennalium Cardinali etc. Respondente *Luca de* PENNA, vtriusque Grobianitatis Candidato etc. Anno cIↃ. IↃ. xl. [forte 1711.] *exc. Ioh. Cph. Brandenburger*, 4.

* Scriptum ludicrum, ad Stilum Epistolarum obscurorum virorum exaratum.

Ad. Guil. FRIDERICH Oratiuncula de Origine, actu, ceremoniis, et vtilitatibus, quas habet ritus ille plerisque in Academiis vsitatus, Depositio Beanorum, *Witeb. typis Müllerianis*, 1623.

Ioh. Conr. SCHRAGMVLLER Pennalis exulans, siue de caussis abrogati Pennalismi, in aliquot confoederatis Germaniae Academiis Sermo panegyricus, *Marpurgi, ex offic. Casp. Chemlini*, 1639, 4.

Valent. HOFFMANNI Laus Depositionis Beanorum, *Ienae, exc. Ioh. Nisius*, 1657, 4.

Ioh. QVISTORPII Oratio, in qua Schoristae Academiarum pestes delineantur, recitata 1621, *Rost. typis Ioach. Pedani*, 1624, 4.

— Eadem Oratio, cum altera, in qua Nationalia Collegia delineantur, hab. 1625, *Rost. per Aug. Ferberum*, 1627, 4.

Ioh. Gid. GELLII Dissertatio historica de Depositione Academica, *Lips.* 1689, 4.

Chr. Franc. PAVLINI *kurze Abhandlung, ob das Deponiren auf Vniversitaeten zulaessig und noethig sey.*

S. *in dessen Zeitkürzender erbaulichen Lust*, P. II, p. 379-382.

Ioh. Cph. SENFFTII Dissertatio de Ritu Depositionis Academicae, *Wittenb.* 1697, 4.

Arn. Frid. SAHME Dissertatio de Ritu Depositionis in Academiis quibusdam consueto, *Regiom.* 1703, 4.

Wilh. LYSERI Oratio de Penalismo.

S. *in der Fortgesetzten Sammlung von Alten und Neuen Theologischen Sachen*, 1733, p. 735-747.

Ioh.

Ioh. Matthiae FLORINI Dissertatio de Germaniae Vulpibus Academicis.

v. inter *Eius* Opuscula varia, *Herbornae*, *1735*, *4. p. 1-104.*

Chr. SCHOETTGENII *Historie des ehedem auf Vniversitaeten gebraeuchlich gewesnen Pennal-Wesens*, Dresden und Leipzig, *bey Ioh. Wilh. Harpetern*, *1747*, *8.*

Conr. Wilh. STRECKER Dissertatio de Relegationibus, inprimis Academicis, et quaestione, an notent? *Erfordiae*, *1731*, *4.*

* De ritu creandi Magistros, Baccalaureos, Doctores, vid. in Sect. praecedente.

SECTIO VI.

DE VARIIS REBVS, AD ACADEMIAS PERTINENTIBVS, EARVMQVE NAEVIS ET EMENDATIONE.

Ioh. Henr. STVSS Commentationes II de Natalitiis Academiarum, *Gothae*, *1740*, *4.*

Iac. THOMASII Obseruatio de Facultatibus Academicis.

v. in Obseruation. Halens. Tom. VI, pag. 126-130. THOMASIVM huius Obseruationis esse auctorem, a manu erudita adscriptum est praesenti exemplo.

Ioh. VOITI Oratio de Cathedra, *Frf. litteris Sciurinis*, *1603*, *4.*

Ioh. Casp. Euerardi WINEKENII Diatribe de Antiquitatibus Cathedrarum.

v. in HALLBAVERI Exercitation. Societatis Latinae Ienens. *Lips. 1743*, *8.* Vol. II, p. 201-216.

Ioh. Christfr. SAGITTARII Dissertatio de origine Salariorum et Stipendiorum litterariorum, *Ienae*, *1646*, *4.*

Etiam in *Eius* Otio Ienensi, *Ienae*, *1671*, *4. pag. 227*, *seqq.*

Ioh. Ern. GERHARDI Dissertatio de Stipendiis litterariis, *Witteb. 1650*, *4.*

Ahasv. FRITSCHII Tractatus nomico-politicus de Stipendiis et stipendiatis Scholaribus, *Ienae*, *litteris*, *Geo. Sengewaldi*, *1663*, *4.*

Et in *Eiusd.* Opusculis.

Ioh. WILL Dissertatio de Stipendio Studiosorum, *Ienae*, *1670*, *4.*

Casp. ZIEGLERI Dissertatio de Stipendiis et Stipendiariis, *Wittenb. 1683*, *4.*

Ioh. Chr. HAVCKOLDT Dissertatio de Stipendiis litterariis, *Wittenb. 1693*, *4.*

Chr. Wilh. LOESCHERI Dissertatio de Stipendio litterario, *Witteb. 1696*, 4.

Ioh. SCHVLTZII Dissertatio de obligatione Studiosi Stipendiarii, *Gedani*, *1690*, *4.*

Bernh. SCHMIDII de Reputatione Academica Discursus, *Lips. typis Ioh. Wittigau*, *1659*, *12.*

Ioh. Phil. SLEVOGTII Oratio de Libertate Academica, hab. 1690. Editio secunda, *Ienae*, *litteris I. F. Ritteri*, *1722*, *4.*

Ioh. WERLHOFII Oratio de libertate Academica, *Helmst. 1702*, *4.*

Chr. WOLFII Obseruatio de notione libertatis Academicae.

v. in *Eius* Horis Subcesiv. Marburgens. anni 1731, p. 659, seqq.

Ioh. Nic. FVNCCII de Libertate Academica Dissertatio.

v. in *Eiusd.* Dissertatt. Academ. *Lemgov. 1746*, *8. p. 300-309.*

Mart. LVTHERI *Meinung von Reformation der Vniversitaeten.*

S. *in* THOMASII *Historie der Weisheit und Thorheit*, *P. I*, *p. 1*, *seqq.*

Ioh. CASELII de Bono Academiae Oratio, recusa opera et studio *Geo. Nic.* KRIEGK, *Ienae*, *1702*, *8.*

Ioh. SIMONII Oratio de bono Academiae, *Rost. typis Steph. Myliandri*, *1603*, *4.*

Cph. Henr. RITMEIERI Oratio de Bono Academiae, *Helmst. 1701, 4.*

Gottl. Sam. TREVERI Oratio de Harmonia, Fundamento felicitatis Academiarum, *Helmst. 1714, 4.*

Corn. CRVLLII Collatio pristini et moderni Academicorum status, *Witteb. 1640, 4.*

Polyc. LEYSERI Programma de flore Academiarum promouendo, *Helmst. 1723, 4.*

Cph. Matth. PFAFFII Oratio de Vniuersitatibus Scholasticis emendandis, et Paedantismo litterario, ex iisdem eliminando, *Tubingae, 1720, 4.*

Ern. Ioach. WESTPHALII Schediasma epistolare de patriae Academiarum defectibus et praerogatiuis in Iurisprudentia, *Halae, 1722, 4.*

Augustini LEYSERI Oratio de vitiis et erroribus Doctorum Academicorum.
v. inter *Eius* Orationes select. *Vitemb. 1730, 4. p. 18, seqq.*

Ioh. Iac. MOSERI *Gedancken, wie Universitaeten, besonders in der Iuristischen Facultaet, in Aufnahme zu bringen,* Franckf. an der Oder, *1736, 4.*

Herm. KIRCHNERI de fatalibus Academiarum dissipationibus ac ruinis Oratio, hab. 1609, *Marpurgi, exc. Paul. Egenolphus, 1610, 4.*

Ioh. Petri LOTICHII Oratio super fatalibus hoc tempore Academiarum in Germania periculis, *Rintelii, typis Pet. Lucii, 1631, 4.*

Ioh. HANTSCHMANNI de Vita Academica Orationes duae, quarum vna vitam Academicam in genere, altera peculiariter Vitae Academicae Lipsiae laudes, pertexit, post mortem Auctoris emissae ab *Vrb.* HANTSCHMANNO, *Dresdae, ex offic. Hieron. Schützii, 1597, 8.*

Ioh. Andr. GERHARD Oratio de Vita Academica, *Ienae, 1658, 4.*

Henr. Ioh. BVTENMEISTERI Prolusio, quod misere viuatur extra Academias, *Helmst. 1727, 4.*

Eliae Frid. HEISTERI Oratio de Hortorum Academicorum vtilitate, *Helmst. 1739, 4.*

Wolfg. HEIDERI Orationes duae de vulpeculis Scholasticis, *Ienae, 1614, 4.*

SECTIO VII.

DE ACADEMIIS GERMANIAE.

§. I.

SCRIPTORES GENERALES.

Chr. KORTHOLTI Oratio de Scholarum et Academiarum ortu et progressu praesertim in Germania.
v. inter Acta Inaugurationis Academiae Kiloniensis, *Slesv. 1666, fol.*

Frid. Car. ZINK Oratio de Vniuersitatum Scholasticarum, quae Germaniam in primis ornant, natalibus, et notatu praecipue dignis, hab. Tubingae, 1721.
v. post *Frid. Guil.* BIERLINGII Historiam primi festi Secularis Academiae Rintelensis, *Rintel. 1721, fol.*

Frid. Chr. LESSERS *besondere Müntzen, so auf gelehrte Gesellschafften, nehmlich Universitaeten, Societaeten etc. gepraeget worden,* Frankf. und Leipzig, *1739, 8.*
vide supra, Lib. I, Cap. IV, Sect. II.

Ioh.

Ioh. Chr. KVNDMANNI Academiae et Scholae Germaniae, praecipue Ducatus Silesiae, cum Bibliothecis, in Nummis, Germanice, *Vratisl. ap. Ioh. Iac. Korn, 1741, 4. cum fig. aen.*

§. II.

SCRIPTORES SPECIALES.

ALTDORFINA.

Introductio nouae Scholae *Altdorfinae* Noribergensium, exposita aliquot doctorum virorum Orationibus, quibus accesserunt quaedam προλεγόμενα Praeceptorum classicorum etc. adiectis insuper Legibus Scholasticis, *Norib. in offic. typogr. Theod. Gerlach, et hered. Ioh. Montani, 1576, 8.*

Exst. etiam in Institutionum Litterat. Tomo II, *Thorunii, 1587, 4.*

Ioh. Thomae FREIGII Rectoratus ad d. 30. Nov. An. 1576. eidem per Gymnasii *Altorfiani* Scholarchas demandatus, *Norimb. 1577, 4.*

Panegyres *Altorfianae*, vna cum Natali Academiae *Altorfianae*, Anno 1580. celebrato, *Altorfii, typis Gerlachianis, 1581, 8.*

Solennitas et Actus Renunciationis et Promotionis, qua in Schola et Academia *Altorfiana* primo gradus et honores Magisterii decernebantur quatuor honestis et eruditis viris, *Norib. 1581, 8.*

Andr. DINNERI Fama *Altorphina*, Norib. *typis Abr. Wagenmanni, 1616, 4.*

—— Idem Scriptum, illustratum *Gustaui Geo.* ZELTNERI annotationibus.

v. in ZELTNERI Historia Crypto-Socinismi, *Lips. 1729, 4.* p. 857-876.

* Scriptum est hoc Opusculum aduersus obtrectatores, qui eo tempore Professores Altorfinos Crypto-Socinianismi accusabant.

Emblemata anniuersaria Academiae Noribergensis, quae est *Altorfii*, studiorum iuuentutis exercitandorum caussa inde ab Anno 1577. vsque ad Annum 1616. proposita; Oratiunculis eruditis et neruosis in Panegyribus Academicis explicata, atque in IV. Decades distributa. Editio secunda, *Norimb. per Andr. Wagenmann, 1617, 4.*

Achatii Iunioris Burggrauii et Baronis A DHONA, Rectoris Academici in inclyta et Florentissima Reipublicae Noricae Academia *Altorfina*, Annuum curriculum, coeptum 1619, terminatum 1620, *Altd. Noric. e typogr. Balth. Scherffii, 1620, 4.*

Descriptio Actus promulgationis Priuilegiorum Vniuersitatis *Altorfinae*, 1623.

Accessit *Mich.* VIRDVNGI Orationibus, *Norib. 1642, 8.* pag. 329.

Mich. VIRDVNGI Gratiarum Actio in Inauguratione Vniuersitatis *Altorfinae*, 1623.

v. inter *Eiusd.* Orationes, *Norib. 1642, 8. pag. 137.*

Ioh. Maur. LAVBINGERI Memorabilia Academiae *Altorfinae*, Altd. *exc. Ioh. Henr. Schoennerstaedt, 1676, 4.*

Magni Dan. OMEISII Gloria Academiae *Altdorfinae*, siue Orationum fasciculus, Vniuersitatis Noricae ortum, progressum, et cuncta memorabilia, omniumque Professorum, qui a primis eam ornarunt incunabulis, Vitas et Scripta exhibens, *Altd. typis Henr. Meyeri 1683, 4.*

Actus promulgationis priuilegiorum Vniuersitatis *Altdorfinae*, indulgentissime confirmatorum et amplificatorum, 3. Cal. Iul. 1697. celebratus. Accessit Renuntiatio

tiatio Doctorum Theologiae prima, cum Programmatum et actionum gratiarum auctario, *Altd. typis Henr. Maieri*, *1698*, 4.

Professores *Altorfini* Anni 1703.

Recensentur in eius anni Nouis litterariis Germaniae, p. 430.

Ioh. Iac. BAIERS *Beschreibung der Nürnbergischen Vniuersitaet-Stadt* Altdorff, *samt dero fürnehmsten Denckwürdigkeiten, mit accuraten Kupfferstichen gezieret*, Altdorff, *bey Magn. Dan. Meyer*, *1714*, 4.

Ioh. Dav. KOELERI Fasti Vniuersitatis *Altorfinae* Annorum 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, *Altd. ap. hered. Ioh. Dan. Tauberi*, *1719-1723*, 8.

Sigism. Iac. APINI Vitae et Effigies Procancellariorum Academiae *Altorfinae*, Norimb. *et Altd. ap. hered. Tauberi*, *1721*, 4.

Gust. Geo. ZELTNERI Vitae Theologorum *Altdorfinorum* a condita Academia omnium, vna cum scriptorum recensu, *Norimb. et Altd. ap. hered. Ioh. Dan. Tauberi*, *1722*, 4.

Acta Sacrorum Saecularium, quae a d. III. Kal. Quinctil. An. 1723. celebrauit Academia *Altorfina*, *Exc. Iod. Guil. Koblesius*, *1723*, *fol. cum fig. aen.*

Praemissa est breuis expositio de ortu et progressu Academiae Altorfinae, cuius Auctor, totiusque huius Voluminis editor, est *Chr. Gottl.* SCHWARZIVS. vide HEVMANNI Biblioth. Acad. p. 26.

Drey Gedaechtniß - Münzen, nebst einer großen Medaille, so bey dem Iubilaeo der Vniuersitaet Altdorff *A. 1723 gepraegt worden, nebst Historischer Erklaerung.*

S. *in* I. H. LOCHNERS *Medaillen - Sammlung An. 1739, p. 257. 265.*

Icones Eruditorum Academiae *Altdorfianae*, id est, omnium Procancellariorum et Professorum, qui a condita Academia *Altdorfina*, in omnibus facultatibus floruerunt, eandemque ad hunc vsque diem ornarunt. Studio atque opera *Frid.* ROTH-SCHOLTZII collectae et excusae, *Norimb. et Altd. ap. hered. Tauberi*, *1723*, *fol.*

Ioh. Iac. BAIERI Historia Horti Medici Academiae *Altorfinae*, accedit *eiusdem* Commemoratio celebriorum Germaniae hortorum Medico - Botanicorum, *Altd.* 1727, 4.

Ioh. Iac. BAIERI Biographiae Professorum Medicinae, qui in Academia *Altdorfina* vnquam vixerunt, singulorum aere expressis iconibus additis, *Norimb. et Altd. ap. hered. Tauberi*, *1728*, 4.

Sigism. Iac. APINI Vitae Professorum Philosophiae, qui a condita Academia *Altorfina* ad hunc vsque diem claruerunt. Adiectae sunt singulorum effigies, *Norimb. et Altd. ap. hered. Tauberi*, *1728*, 4.

Designatio omnium Dissertationum inauguralium in Academia *Altdorfina* a tempore inaugurationis Ao. 1623. vsque ad annum 1728. propositarum. Collegit et recensuit *Frid.* ROTH-SCHOLTZIVS, *Norimb. et Altd. 1728*, 4.

Gust. Geo. ZELTNERI Historia Crypto-Socinismi, *Altorfinae* quondam Academiae infesti arcana, ex documentis maximam partem MSStis ita adornata, vt cum Historiae illorum hominum illustrandae, tum dogmatibus in vniuersum refellendis, inseruire possit. Accesserunt, praeter alia, *Valentini* SMALCII Diarium vitae, ex Autographo, et *Mart.* RVARI Epistolarum Centuriae duae, Notis illustratae, *Lips. ap. Ioh. Frid. Gleditschii fil. 1729*, 4. *Voll. II.*

Ern. Frid. ZOBELS *Ietztlebendes* Altdorff, *1729*, *12.*

— *Ietztlebendes* Altdorff, *nebst dem Verzeichniß derer in abgewichnen Iahren daselbst*

selbst gehaltnen Disputationum, Altdorff, 1731, 12.

Ioh. Balth. BERNHOLDI Παλαιαμώμη ἑλληνίζουσα, siue Dissertatio de Professoribus *Altorfinis* illis, qui Graece doctissimi fuerunt, *Altd. 1732*, 4.

Fraenckische Acta erudita et curiosa, Nürnberg, *1726-1732*, 8.

* Titulum integrum vide supra, Lib. II, Cap. III, Sect. IV. sub Artic. *Franconia*. Monuit iam Cl. HEVMANNVS in Biblioth. Acad. p. 27. in his Actis, Auctore potissimum *Gust. Geo.* ZELTNERO editis, describi Academiae *Altorfinae* historiam recentissimam.

Gust. Geo. ZELTNERI Dissertatio de Salubritate *Altorfii* Noricorum, celebris Musarum sedis, *Altd. 1743*, 4.

ARGENTORATENSIS.

Dan. HERMANNI de instituta Academia *Argentinensi* Oratio, publice habita Argentinae, in templo Praedicatorum, Ao. 1567, ligato sermone scripta.

v. inter *Dan.* HERMANNI, *Borussi*, Secretarii, Poemata Academica, Aulica, Bellica, *Rigae Liuon. 1614, 4. p. 1. seq.*

Iubilaeum Lutheranum Academiae *Argentoratensis* An. 1617, *Argent. typis Theodos. Rihelii et Nic. Wyrioth, 1617*, 4.

Priuilegia Academica vlteriora Ferdinandi II Imp. quibus Vniuersitatem *Argentoratensem* liberalissime donauit, publice promulgata d. 14. Aug. 1621, *Argent. Sumt. Casp. Dietzelii, 1630*, 4.

Geo. Theodorici HOFMANNI Academia *Argentoratensium*, vt erat a CHRISTO nato Ao. 1629, Ἀναγραμματικῶς descripta, *Argent. typis hered. Ant. Bertrami, 1629*, 4.

Nomina Professorum *Argentoratensium* Anni 1703.

Exhibentur in Nouis litterar. Germaniae, 1703, p. 108, seqq.

Chr. Gottl. SCHWARZII Programma, in *Biblioth. Bunav.* quo *Norimbergenses* quosdam de Academia *Argentoratensi* bene meritos commemorat, *Altd. 1720*, 4.

Leges Vniuersitatis *Argentoratensis* Ao. 1739.

S. *in Franckfurtischen Gelehrten Zeitungen An. 1739, No. XII, pag. 61, seq.*

BAMBERGENSIS.

Academia Ottoniana, a Melchiore Ottone, Episcopo Bambergensi, in vrbe *Bambergensi* erecta et fundata Ao. 1648, s. Panegyrici, Programmata et Carmina in Eiusdem Inaugurationem, *Amb. typis Ioh. Haugenhoferi, 1649*, 4.

COLONIENSIS.

Noui Collegii Theologici *Agrippinensis* Descriptio, adiunctis Orationibus, a Dictatore et Fisco in prima Collegii inauguratione habitis, *Coloniae, ap. Ludov. Alectorium, 1578*, 4.

Statuta Collegii Studiosorum vtriusque Iuris Vniuersitatis *Coloniensis*, Col. Agr. *apud Ioh. Gymnicum, 1589*, 4.

DVISBVRGENSIS.

Academia, quae est *Duisburgi Cliuorum*, dedicata Anno 1655, *Duisb. Cliv. exc. Ioh. Raueni, 1656*, 4.

Ioh. Hildebr. WITHOFII Σκιαγραφία Historiae Academiae Regiae *Duisburgensis*, etc. *Duisb. ad Rhenum, 1732*, 4.

Descriptio status praesentis Academiae *Duisburgensis*, et Professorum.

v. in *Dan.* GERDESII Miscellan. Duisb. *Amst. et Duisb. 1736*, 8. Tom. I, p. 120-143.

Series Professorum, qui in Academia *Duisburgensi* vsque ad haec tempora docuerunt.

v. ibid. p. 538-542.

Elucidationes circa vitam et scripta Theologorum *Duisburgensium*.

v. ibid. pag. 542-556.

ERFVRTENSIS.

EOBANI *Hessi* de Laudibus et Praeconiis in-

incliti atque totius Germaniae celebratissimi Gymnasii litteratorii apud *Erphordiam.* In fine legitur: ***Formatum typico charactere Erphordie apud Magistros, Wolphii Sturmer diligentia, Ao.*** *1507, 4.*

Suffridi PETRI Oratio pro reformatione Vniuersitatis *Erphordiensis*, Erphordiae, *1566, 8.*

Ant. MOKERI Opusculum, continens Orationes et Programmata, siue Intimationes, publice recitatas et propositas sub biennali Rectoratu in Academia *Erphordiana*, Erphordiae, *impens. Otton. a Riswick, 1591, 8.*

Barth. LOENEYSEN Series Magnificorum Academiae *Erfurti* Rectorum, continua successione ab Ao. 1392 ad An. 1614 fasces Academicos gerentium, consensu Secreti Concilii ex tribus Vniuersitatis Matriculis collecta, *Erfurti, per Mart. Wittelium, 1614, 4.*

Geo. GROSHAINII Paradisus *Geranus* Academicus, siue Oratio, in qua Academia *Erfurtensis* cum primaeuo, qui in *Edem* fuit, paradiso comparatur, *Erfurti, 1633, 4.*

Ioh. REHEFELDII Dubia de primis *Erfordiensis* Academiae natalitiis, indubia vero de iisdem documenta, cum nonnullis, tum Rectorum, tum Doctorum, ibi creatorum, Indiculis.

Annexus est hic Libellus *Eius* Trophaeo Hermetico-Hippocratico, *Erfurti, 1634, 4. p. 185-226.*

Ioh. VOLLBRACHT Votum deuotum gratulans vrbis *Erphurdianae* Magisterium Academicum Catalogo nominum Rectorum ab ao. 1392 vsque 1650 salutatum, *Erfurti, 1650, 4.*

Apologia antiquissimae Vniuersitatis *Erphordiensis* aduersus *Ioh. Volckm.* BECHMANNVM, qui affectato aemulationis studio sine fine dicit, scribit, atque, *Erphordiae* carnificem fuisse Vniuersitatis Rectorem, mentitur, imperante eiusdem Vniuersitatis honore, integritate, eminentia, publicata, *1672, 4.*

Refutatio sic dictae Defensionis, quam Apologiae, Vniuersitati *Erphordiensi* extortae, nuper opposuit *Ioh. Volckm.* BECHMANN, eiusdem Vniuersitatis iussu publicata, *1672, 4.*

Casp. SAGITTARII *Kurtzer Historischer Bericht, was es mit der Professione Theologica Augustanae Confessionis auf der Vniuersitaet zu* Erffurt *eigentlich für eine Bewandniß habe, und wie ungütlich dem ietzigen Professori von einigen Priuat-Leuten geschehe, daß sie ihm das wohlhergebrachte Amt und Titul streitig machen wollen*, Iena, *bey Ioh. Bielcken, 1680, 8.*

Geo. Cph. PETRI *ab* HARTENFELS, Programma, quo Iubilaeum Academiae *Erffurtensis* tertium indicit, (et de eiusdem primordiis, progressibus, incrementis et aduersitatibus, differit,) *Erfordiae, Stanno Groschiano, 1692, fol.*

Iusti Cph. MOTSCHMANNI *Erfordia* Litterata, *Erfordiae, 1729, seqq. 8.*

vide supra, Lib. II, Cap. III, Sect. IV, sub Artic. *Thuringia.*

Gedaechtniß-Müntze auf das dritte Iubel-Fest der hohen Schule zu Erffurth *von Ao. 1692, nebst Historischer Erklaerung.*

S. Ioh. Dav. KOEHLERS *Histor. Müntz-Belustigung, XII. Theil. p. 169.*

Professores omnium Facultatum Academiae *Erfurtensis* Anno 1739.

S. *in* I. H. *von* FALCKENSTEIN *Historie von Erfurth*, Erfurth, *1739, 4. pag. 1026-1028.*

ERLANGENSIS.

C. I. HVTH *Nachricht von der Einweihung und dem gegenwaertigen Zustand der Vniversitaet* Erlangen, *Erlangen, 1743, 4.*

Zwey

Zwey Medaillen auf die neu errichtete Friederichs-Vniverſitaet zu Erlangen, *und deren Einweihung, nebſt hiſtoriſcher Erklaerung.*

S. *in* I.H. LOCHNERS *Sammlung merckwürdiger Medaillen, An. 1743, p. 393-409.*

Hiſtoria Academiae Fridericianae *Erlangenſis*, qua, praeter eius originem, Solemnia Dedicationis ſacra, euentusque proxime ſecuti, referuntur. Addita ſunt Scripta, tam publica, quam priuata, Academiae cauſa concepta, *Erlangae, ex typogr. Academica, 1744, fol. cum fig. aen.*

* Origo Academiae et Solemnia Dedicationis deſcripta ſunt a *Ioh. Guil.* GADENDAM, Iur. et Hiſt. Profeſſore.

Inauguration der neuen Academie zu Erlangen.

v. in Act. Hiſtor. Eccleſiaſt. Vol. VIII, P. XLIII, p. 1-29.

FRANCOFVRTANA.

Conr. de WIMPINA Vniuerſitatis Studii *Francofurtani ad Oderam* Inuulgatio.

v. in BECMANNI Notitia Vniuerſitatis *Francofurtanae*, Francof. *1706, fol.* p. 4.

Publii Vigilantii Bacillarii AXVNGIE *Franckphordiane vrbis ad Oderam* et Gymnaſii litterarii Introductionis, Ceremoniarumque obſeruatarum, Deſcriptio.

v. in BECMANNI Notitia Vniuerſitat. *Francofurt.* in Auctario, pag. 1-39.

Andr. MVSCVLI Oratio de dignitate et neceſſario vſu Academiarum, etc. cum quadam laudatione Academiae *Francofordianae*, etc. *Francofordiae, in offic. Ioh. Eichorn, 1573, 4.*

Abr. ROCKENBACH Oratio de anno Epoches CHRISTI 1600, a Catholicis hodie Iubilaeo dicto, in qua non tantum de Academiae *Francofordianae* ſolenni Introductione, ſed etiam cauſſis Anni Iubilaei, in veteri Teſtamento a Deo inſtituti, dicitur, etc. *Francofurti, typis Nic. Voltzii, 1600, 4.*

Solemnia anni ſecularis, ſiue centeſimi, ſacra in Academia *Francofurti ad Viadrum*, d. 17 April. 1606 celebrata, *Francofurti, typis Ioh. Eichhorn, 1606, 4.*

Leges communis menſae in Academia *Francofurtana*, Francofurti, *litteris Mich. Kochii, 1642, 4.*

Scriptorum inſignium, qui in celeberrimis, praeſertim *Lipſienſi, Wittenbergenſi* et *Francofordiana ad Oderam*, Academiis, a fundatione ipſarum vſque ad A. C. 1515 floruerunt, Centuria, ab Auctore eius temporis *Anonymo* concinnata, nunc in lucem edita a *Ioach. Ioh.* MADERO, *Helmeſt. typis Henn. Mülleri, 1660, 4.*

Ioh. Cph. BECMANNI Notitia Vniuerſitatis *Francofurtanae*, vna cum Iconibus perſonarum aliquot illuſtrium, aliorumque virorum egregiorum, qui eam praeſentia ſua ac meritis illuſtrarunt, Profeſſorum denique ordinariorum, qui anno ſeculari Vniuerſitatis ſecundo vixerunt, *Francofurti, 1706, fol.*

* Prima huius Notitiae Editio prodiit *Francof. 1676, 4.*

Secularia ſacra Academiae *Viadrinae*, quibus celebrauit ſecularem annum tertium d. 26 April. 1706, *Frf. ad Viadr. impenſ. Ieremiae Schrey et Ioh. Cph. Hartmanni, 1706, fol. cum fig. aen.*

Academiae *Francofurtanae ad Viadrum* Encaenia ſecularia, Oxonii in Theatro Sheldoniano Apr. 26 anno fundat. 201, annoque Dom. 1706, celebrata, *Oxonii, e Theatro Sheldoniano, 1706, fol.*

Acceſſerunt etiam BECMANNI Notitiae Vniuerſit. *Francofurtanae*, et exſt. in Parte III Secular. Sacror. Academiae Viadr. *Frf. 1706, fol.*

Nachricht von Celebrirung des Iubilaei der Vniverſitaet zu Franckfurt an der Oder, *ſamt dem Feuerwerck und Medaillen darauf.*

S. *im Neubestellten Agenten, II Fonction, V Depeche, pag.* 435-447.

Das ietztlebende Franckfurt an der Oder, *insonderheit die daselbst florirende Vniversitaet, und derselben Veraenderung, seit dem Anno* 1706 *begangenen Iubilaeo Academico*, Wittenberg, *mit Gerdesischen Schrifften*, 1717, 8.

GIESSENSIS.

Iohannis Georgii, Heredis Norwegiae, Ducis Sleswici, Holsatiae, etc. Regimen Academicum in illustri Hessorum *Giessena* anno 1609, *Giessae Hessorum, exc. Nic. Hampelius*, 1610, 4.

Ludov. IVNGERMANN Praeconia clarissimorum Professorum *Giessensium*, anagrammatismis adumbrata, *Giessae, typis Petri Lucii*, 1621, 4.

— Eadem, sub titulo: Aulaeum Academicum, etc. *ibidem, typis Nic. Hampelii*, 1624, 4.

Ioh. TACKII Academia *Gissena* restaurata, id est, Solemnia, quibus Academia *Gissensis* anno 1650 restaurata fuit. Insertae sunt Serenissimor. Principum, aliorumque, Orationes, *Gissae, typis Ios. Dieter. Hampelii*, 1652, 4.

— Nouus Hassiae Phoebus, Ludouicus VII, etc. s. Oratio panegyrica in eius natalem, in Academia *Gissena* celebratum, *Gissae, typis Ios. Dieter. Hampelii*, 1658, *fol.*

Academia *Hasso-Gissena* antiquo suo incremento et pristino splendori restituta, *Gissae, typis Ios. Dieter. Hampelii*, 1661, *fol.*

Phil. Ludov. HANNEKENII Hassia exultans in prosperitate Academiae *Gissenae*, Gissae, *exc. Hampeliani*, 1670, 4.

Cph. RENSTADII Mnemosynum Academicum, s. Nomina Rectorum, Cancellariorum, Professorum, Doctorum, Licentiatorum, Magistrorumque, *Gissae, typis Henn. Mulleri*, 1694, 4.

Fasciculus relationum epistolicarum, quibus status Academiae *Gissensis* succincte delineatur, 1711, 4.

* Auctorem harum Relationum esse *Iman.* WEBERVM, Giss. Prof. docet Cl. HEVMANNVS in Biblioth. Acad. p. 58.

Nachricht von dem ersten Iubilaeo der Vniversitaet zu Giessen, *und denen darauf gerichteten Medaillen.*

S. *im Neubestellten Agenten, III Fonction, I Depeche, pag.* 67-76.

Nachricht von der Vniversitaet zu Giessen.

S. *in der Historie der Gelehrheit derer Hessen, An.* 1725, *Trimest. II, p.* 145-168.

Frid. Balth. GRANDHOMME Dissertatio epistolica ad *Ioh. Melch.* VERDRIES, qua illustris Academiae *Gissenae* fundationem describit, *Gissae*, 1728, 8.

Ern. Frid. NEVBAVERI Commentatio de singulari *Giessensium* studio conseruandae purioris doctrinae, contra Socinianorum deprauationes, *Halae Magdeb.* 1731, 4.

Zwey Fürstliche Verordnungen, wegen der Studiosorum Theologiae auf der Vniversitaet Giessen, 1732.

S. *im Hessischen Heb-Opffer, Tom. I, p.* 85-89.

Ern. Frid. NEVBAVERS *Verzeichniß aller Professorum Theologiae, so auf der Vniversitaet* Giessen *gelebet und gelehret haben.*

S. *im Hessischen Heb-Opffer, Tom. I, p.* 105, 152, 379, 483, 497, 617, 768, 803, 887, 935, 1121.

— *Ausführliche Nachricht von dem Leben und Schrifften aller Professorum Philologiae sacrae auf der Vniversitaet* Giessen.

S. *im Hessischen Heb-Opffer, Tom. II, p.* 368, 471, 503, 676, 703, 855, 903, 931.

Henr. Chr. SENCKENBERG Oratio de commodis, Iurisprudentiae studio ab Academia *Gissena* natis et expectandis, hab. 1738, cum variis adiunctis.

v. in

v. in SENCKENBERGII Meditationibus, Ius publicum, priuatum et Historiam concernentibus, *Giſſae*, *1739*, *8*. Faſciculo I, p. 115 - 228.

Cph. Frid. AYRMANNI *Verzeichniß einiger Schrifften, ſo die antiquos Academiarum* Haſſiacarum *ritus erlaeutern.*

S. *in denen Franckfurtiſchen gelehrten Zeitungen, An. 1742, p. 302 - 394.*

Frid. Balth. GRANDHOMME *Supplement zu dieſem Verzeichniß.*

v. ibid. pag. 361, 364.

* Spectant haec Scripta potiſſimum ad Academiam *Giſſenam.*

GOTTINGENSIS.

Chr. Aug. HEVMANNI Programma, quo Muſis *Gottingenſibus* exilium indicit, et reditum praedicit, *Gottingae*, *1734*, 4.

v. ſupra, inter Scriptores de Gymnaſio *Gottingenſi.*

GEORGII II, Magnae Brit. Regis, etc. Inſtitutum condendi nouam in terris Brunſuicenſibus Academiam, litterato orbi expoſitum a *Ioh. Dan.* GRVBERO.

v. in Actis Eruditor. Lipſienſ. An. 1734, Menſ. Octobr. p. 484, ſeqq.

Erſte allerneueſte Nachricht von der neuen Vniverſitaet Goettingen, *Leipzig*, *1735*, *8*.

Epiſtola, praeſentem Academiae *Gottingenſis* ſtatum exhibens, ſcripta ab S. D. S. *Gottingae*, *1735*, 4.

Ioh. Matthiae GESNERI de ſtatu Academiae Georgiae Auguſtae, quae *Gottingae* eſt, breuis et vera narratio, ſcripta 1736.

v. inter *I. M.* GESNERI Opuſcula minora, *Vratisl.* *1744*, *8*. Tom. IV, pag. 390 - 400.

—— Programma Academiae Georgiae Auguſtae, Inaugurationem publicam a. d. XVII Sept. CIϽ IϽCC XXXVII peragendam indicans, ſcriptum d. 14 Apr. 1737.

v. inter *Eiusd.* Opuſcula minora, T. IV, pag. 401, ſeqq.

Relation von der am 17 Sept. 1737 vollzogenen feyerlichen Einweihung der Koeniglichen und Churfürſtlichen Georg-Auguſts-Vniverſitaet zu Goettingen.

S. *in der Neuen Europaeiſchen Fama, P. XXIX, p. 375, ſeqq.* conſ. etiam *Ioh. Petri* KOHLII *Hamburgiſche Berichte von gelehrten Sachen auf das Jahr 1737, p. 611, ſeqq. 659, ſeqq.*

B. F. H. D. *der in* Goettingen *geweihete Parnaſſus, oder ausführliche und gründliche Relation von der am 17 Sept. 1737 feyerlich vollzogenen Einweihung der Vniverſitaet zu* Goettingen, *Franckfurt und Leipzig*, *1737*, *8*.

Quatuor nummi in memoriam conditae et inauguratae Academiae *Gottingenſis* publice cuſi, vna cum Academiae, eiusque Inaugurationis, Hiſtoria.

S. *in* Ioh. Dav. KOELERI *Hiſtoriſcher Müntz-Beluſtigung ad a. 1737, Num. XXX, XXXVIII, XXXIX, et XL, Tomi IX, p. 233 - 240, et p. 297 - 315,* adiecta etiam eſt p. 316 - 320 *Geo.* MATTHIAE Idea Profeſſorum Acad. Georg. Aug. conſ. etiam *den erſten Supplements - Bogen ad an. 1737, pag. 423.*

Acta coronationis, d. 20 Sept. 1737 in Acad. Georgia Auguſta peractae, cum poëtica laurea a Magnif. Dn. Prorectore *Iac. Wilh.* FEVERLINO, conſuetis ceremoniis *Nic.* CIANGVLO, Italicae linguae lector, ornaretur, *Gottingae*, *1737*, *12*.

Beſchreibung der Inauguration der neuen Academie zu Goettingen.

v. in Actis Hiſtorico - Eccleſiaſticis, Vol. II, Part. XI, p. 760 - 780, P. XII, p. 955 - 964, *Anhang*, 1071 - 1086.

Ioh. Matthiae GESNERI de Academia Georgia Auguſta, quae *Gottingae* eſt, a Georgio II, Magn. Brit. Rege, etc. condita, et a d. XVII Sept. CIϽ IϽCC XXXVII ſolenniter dedicata, breuis Narratio. Adiecta Priuilegia Caeſareum atque Regium, itemque Monumenta alia, Hiſtoriam Academiae continentia, atque illuſtrantia, *Got-*

Gottingae, ap. Abr. Vandenhoek, 1738, fol. cum fig. aen.

* Eadem GESNERI Narratio, omissis tamen, quae huic editioni adiecta sunt, exstat etiam inter *Eiusdem* Opuscula minora, Tom, IV, pag. 448, seqq.

Priuilegia, Academiae *Gottingensi* tributa ab Imperatore Carolo VI, et a Rege Georgio II.

Adiecta sunt modo laudatae Narrationi *Gesnerianae* de Academia *Gottingensi*, et *Herm.* CONRINGII Antiquitatibus Academ. a *Cph. Aug.* HEVMANNO editis, *Gottingae, 1739, 4.* pag. 213.

Priuilegia et Constitutiones, Academiam *Gottingensem* concernentes.

S. *in Chur-Braunschweig-Lüneburgischen Landes-Ordnungen und Gesetzen, Part. I, p. 701-797,* Goettingen, *1739, 4.*

Das ietztlebende Goettingen, *und darzu dienende Nachrichten, 1739,* Goettingen, *1739, 8.*

A Short Account of his Maiesty's late Iourney to Goettingen, *and of the State of the new Vniversity there, in a Letter to My Lord * *,* 1748, 8. maj.

Der gegenwaertige Zustand der Goettingischen *Vniversitaet in zweenen Brieffen an einen vornehmen Herrn im Reiche,* Goettingen, *bey Ioh. Wilh. Schmidt, 1748, 4.*

GRAECENSIS.

Sixti V Institutio studii generalis diuersarum scientiarum et bonarum artium, in Collegio Presbyterorum Soc. Iesu a Carolo, Austriae Archiduce, in oppido *Graecensi*, Salzburgensis Dioecesis, fundato, et a Gregorio XIII erecto, cum redituum assignatione et priuilegiorum elargitione, 1585.

v. in CHERVBINI Bullario Romano, Tom. II, p. 523.

GRYPHISWALDENSIS.

Ioh. Frid. MAYERI Programma, quo Bullam fundationis Vniuersitatis *Gryphicae* Calixti III, Rom. Pontif. recenset, *Gryphisw. 1702, 4.*

Henr. WENDLANDI Catalogus Procancellariorum, Rectorum, Brabeutarum et Promotorum Academiae *Gryphiswaldensis*, ab anno fundationis ad A. C. 1655, *Gryphisw. 1655.*

Ioh. HEVNII Prosopographia metrica omnium Academiae *Gryphiswaldensis* Professorum, *Gryphisw. 1668, 4.*

Acta festi Iubilaei, ab Academia *Gryphiswaldensi* rite celebrati, *Gryphisw. 1693, 4.*

Geo. Cph. GEBHARDI Oratio de incunabulis Academiae *Gryphiswaldensis*, Gryphisw. *1693, 4.*

—— Disputatio chronologica, qua probatur, annum reformatae Academiae *Gryphiswaldensis* esse verum Iubilaeum, *ibidem, 1693, 4.*

—— Memoriae Mathematicorum *Gryphiswaldensium*, qui floruerunt a tempore Reformationis vsque ad praesentem aetatem, *ibidem, 1693, 4.*

Confirmirter Visitations-Receß der Greifswaldischen *Academie, von An. 1702.*

v. in *H. H.* ENGELBRECHT Pomerania Sueth. in Mantissa, N. XIV, p. 100, seqq.

Koenigliches Schwedisches Edict, wegen des Vergleichs zwischen den Theologis zu Greifswalde, *1730.*

S. *in der fortgesetzten Sammlung von alten und neuen Theologischen Sachen, An. 1730, p. 1162-1169.*

Lettre à Mr. Prevot d'Exiles, sur les avantages que puissent tirer les Suedois de l'Academie de Grypswald, *ecrite en 1735, et une autre sur les moiens de faire fleurir cette Academie.*

v. in *H. H.* ENGELBRECHT Delineatione status Pomeraniae Suethicae, in Mantissa, Num. XII, pag. 86, et Num. XIII, p. 93, *Gryphisw. 1741, 4.*

Ludov. Aug. WVRFFEL Dissertatio epistolica de *Gryphiswaldia*, Eruditorum, doctrina

ctrina et ſcriptis illuſtrium, foecunda, *Gryphiſw. 1737*, 4.

Balth. RHAW Biga diſcurſuum Academicorum, de imminente ruina Academiae *Gryphiswaldenſis*, Gryphisw. *1738*.

Die Vorzüge der Greiffswaldiſchen *hohen Schule in den reinen und heiligen Abſichten ihrer erſten und andern Stifftung, in einer Lob- und Gedaechtniß-Rede bewieſen von einem Mitglied der deutſchen Geſellſchafft in Greiffswald*, Leipzig und Greiffsw. *bey Ioh. Iac. Weitbrecht, 1740*, 8.

Herm. Henr. ENGELBRECHT de ſtatu Pomeraniae Litterario, praecipue Academia *Gryphica*.

v. ſupra, Lib. II, Cap. III, Sect. IV, ſub Artic. *Pomerania*.

—— Comitiua, ab Auguſtiſſ. in Terris Saxonicis Imperii Vicario Rectori et Concilio Academiae *Gryphicae* indulta, *Gryphisw. 1742*, 4.

Auguſtini de BALTHASAR Biga Orationum Rectoralium, quarum prior de officiis Studioſorum *Gryphiswaldenſium*, poſterior de priuilegiis eorundem, agit, publice ann. 1745 et 1746 recitata, *Gryphisw. per H. I. Struck, 1747*, 4.

HALENSIS.

Frid. MADEWEISII Inauguratio Academiae Fridericianae, hoc eſt, *Sala-Salomoneae*, Halae, *1694*, *fol.*

Beſchreibung der Inauguration der Vniverſitaet zu Halle.

S. *in* TENTZELII *Monathl. Vnterredungen An. 1694, p. 513-597.*

Andr. LVPPII Noua mirabilia et Relatio curioſa *der neu fundirten Friedrichs-Vniverſitaet, das iſt, Churfürſtl. Brandenburg. ſonderbare und von Kayſerl. Maj. confirmirte Privilegia der Vniverſitaet zu* Halle, *nebſt einer Ehrenpforte, Lobſchrifft, Beſchreibung des Churfürſtl. Einzugs, und den 1 Iul. 1694 erfolgten Inauguration, etc.* Halle, *bey Andr. Lupp, 1694*, 4.

Beſchreibung der Ceremonien, mit welchen die neue Vniverſitaet Halle *den 1 Iulii 1694 inaugurirет worden*, Coelln an der Spree, *1694*, *fol.*

Pauli a FVCHS Oratio, in Inauguratione ſolenni Vniuerſitatis *Halenſis* habita, *Berolini, 1694*, 4.

Cph. CELLARII Inauguratio Academiae *Fridericianae*, natali ipſius die Calend. Iul. 1694 dedicatae, deſcripta, [adiectis Priuilegiis Pontificiis, Caeſareis, Electoralibus, et aliis Scriptis,] *Halae Magdeb. typis Chr. Andr. Zeitleri, 1698*, *fol.*

Ioh. Petri de LVDEWIG de fortuna *Hallenſium* ex Fridericiana Oratio, *Halae, typis C. A. Zeitleri, 1706*, 4.

Kurtze Nachricht von der Stadt Halle, *und abſonderlich von der Vniverſitaet daſelbſt*, Halle, *im Rengeriſchen Buchladen, 1709*, 8.

Ioh. Peter von LVDEWIG *Hiſtorie der Friedrichs-Vniverſitaet* Halle, *vom Jahr 1531, bis zu deren Einweihung 1694.*

Praemiſſa eſt Tomo II *Eius* Conſiliorum Hallenſium ICtor. *Halae, 1734*, *fol.* pag. 1-96.

Gedaechtniß-Müntze auf die Einweihung der neuen Friedrichs-Vniverſitaet zu Halle.

S. *in* Ioh. Dav. KOEHLERS *Hiſtoriſcher Müntz-Beluſtigung, VII Theil, p. 169.*

Einige die Vniverſitaet Halle *angehende Sachen.*

S. *in* Ioh. Petri von LVDEWIG *Gelehrten Anzeigen, Part. II*, Halae, *1744*, 4. Indicata ſunt *im Vorbericht pag. XII, Num. VIII*, quae hic exhibentur.

Leges Academicae, a Studioſis in Regia *Fridericiana* obſeruandae, *ſine anno*, 8.

Catalogus Scriptorum, a Profeſſoribus in Academia *Fridericiana* editorum, *Halae*, 4.

—— Idem, vſque ad annum 1704, *Halae, 1704*, 4.

HEI-

HEIDELBERGENSIS.

Iac. STVRMII Epistola de emendanda Academia *Heidelbergensi*, scripta 1522.
v. in *Lud. Christ.* MIEGII Monumentis pietat. et litterar. Viror. illustr. *Frf. 1702, 4.* P. I, p. 276 - 279.

Geo. Ioannis Comitis Palatini Rheni, [tum Rectoris Acad. honorarii] Oratio de Scholae *Heidelbergensis* instauratione, *Heidelb. 1558, 4.*

Geo. SOHNII Oratio historica de fundatione et conseruatione Academiae *Heidelbergensis*, habita an. 1587, d. 30 Nouembr.
v. in *Henr. Car. van* BYLER Libellor. rarior. Fasciculo I, *Groningae, 1733, 8. pag. 257 - 299.*

Quir. REVTERI Oratio de Collegio Sapientiae, quod est *Heidelbergae*, Heidelb. *1606, 4.*

—— *Eben dieselbe Rede, aus dem Lateinischen verdeutscht, durch* B. v. *Heydelberg, bey Ioh. Lancellot, 1613, 8.*

Iubilaeus Academicus, celebratus in Academia Archi - Palatina *Heidelbergensi*, Heidelb. *typis Ioh. Lancelloti, 1618, 4.*

Ioh. Henr. HOTTINGERI Collegium Sapientiae restitutum, siue Oratio Secularis de Collegio Sapientiae, quod *Heidelbergae* est. Accesserunt Notae *eiusdem* de *Heidelbergensis* Academiae origine, progressu, priuilegiis etc. *Heidelb. typis Aeg. Walteri, 1656, 4.*

Diplomata varia, Academiam *Heidelbergensem* concernentia, vna cum Catalogo Rectorum eiusdem, a prima fundatione vsque ad an. 1624.
v. in Codice Diplomat. adiecto *C. L.* TOLNERI Historiae Palatinae, *Frf. ad Moen. 1700, fol. p. 123 - 132.*

Parnassus *Heidelbergensis*, seu Icones omnium huius Academiae Professorum, cum elogiis, *Heidelb. sumt. Hieron. Bergeri, 1660, fol.*

Geo. FRANCI *de* FRANCKENAV Oratio de ortu et progressu Vniuersitatis antiquissimae in Germania, habita 1686, *Heidelb. 1687, 4.*

HELMSTADIENSIS.

Programma, quo Iulius, Dux Brunsuicens. et Luneburg. 1576 publicauit suum consilium condendae *Helmstadii* Academiae.
v. in *Dav.* CHYTRAEI Saxonia, *Lips. 1599, fol. p. 639 - 641.*

Historica Narratio de Introductione Vniuersitatis *Iuliae* et promulgatione priuilegiorum, quibus ea per Maximilianum II, Rom. Imp. nobilitata, et Idib. Octobr. a D. Iulio, Duce Brunsv. et Luneb. publico adhibito ritu, confirmata atque consecrata est. Per Professores Vniuersitatis *Iuliae* conscripta, et in lucem edita, *Helmst. exc. Iac. Lucius, 1579, 4.*

Dan. HOFFMANNI Oratio de Sabbato Iulio, seu Festo natali Scholae *Iuliae*, hab. d. 16 Octob. An. 1581, *Helmst. exc. Iac. Lucius, 1581, 8.*

Ioh. OLEARII Epistola de primo Latinae Linguae Professore in Academia *Iulia* M. *Pancr.* CRVGERIO scripta, *Halae, 1593.*
Annexa est *Iusti a* DRANSFELD Programmati in Introduction. Professor. L. L. in Gymnas. Gotting. *Gottingae, 1714, 4.*

Ordo Studiorum et Lectionum in Academia *Iulia*, quae est *Helmstadii*, Helmst. *typis Iac. Lucii, 1594, 4.*

Henr. MEIBOMII Oratio de Academiae *Iuliae* origine et incremento, hab. 1607.
v. in MEIBOMII Rer. Germanicar. Tom. III, p. 215 - 223. *Helmst. 1688, fol.*

Adami LVCHTENII Oratio, in qua tum de calumnia ipsa differit, tum etiam de quibusdam calumniis, ob gestum in Academia *Iulia* magistratum in se iactis, rationem reddit, et de aliis se redditurum promittit, *Helmaest. typis Iac. Lucii, 1611, 4.*

Cph.

Cph. HEIDMANNI Orationes duae, quarum altera de *Iuleo* nouo, siue illustri Musarum aede in Academia *Iulia* splendide nuper dicata: altera de beneficiis Ducum Brunsuicensium in Academiam *Iuliam*, et officio Academicorum, *Helmst. typ. Iac. Lucii, 1619*, 4. et recusae, *ibid. 1659*, 4.

Andr. CLVDII Πανηγυρισμὸς, siue Inauguratio splendidissimi noui Musarum Theatri, in illustri Academia Iulia *Helmstadii*, quam ex mandato Principis peregit, *Helmst. typis Iac. Lucii, 1613*, 4.

Henr. Iulii SCHEVRLII Natalis Academiae *Iuliae* LXXIII, cum parentatione in honorem *Conr.* HORNEII, Theologi incomparabilis, habita, *Wolpherb. typis Ioh. Bismarci, 1649*, 4.

Cph. SCHRADERI Oratio ad Brunsuicensium et Luneburgensium Ducum Legatos, visendae ordinandaeque Academiae missos, habita 1650, *Helmest. typis Henningi Mulleri, 1650*, 4.

—— Oratio in solenni Studiorum Academiae *Iuliae* instauratione, habita 1652, *Helmaest. typis Henn. Mülleri, 1652*, 4.

Ioach. HILDEBRANDI Oratio de fundatione Academiae *Iuliae*, habita in eiusdem Academiae natali octuagesimo secundo. Accessit *Henr.* MEIBOMII de fundatione vrbis *Helmstadiensis* Oratio, *Helmaest. typis Henn. Mulleri, 1658*, 4.

Et accessit KEVFFELII Historiae Scholarum, *Helmest. 1743*, 8,

Sam. RACHELII Oratio anniuersaria festo Academiae *Iuliae* die Ao. 1661, in Iuleo maiori habita, *Helmest. typ. Henn. Mulleri, 1661*, 4.

Cph. SCHRADERI Oratio Secularis, 1676 habita, cum Seculum suum primum finiret Academia *Iulia*, et alterum auspicaretur, *Helmst. typis Henr. Dav. Mulleri, 1676*, 4.

v. et in Historia Festi Secularis Academiae *Iuliae, p. 97.*

Biblioth. Bunav.

Iusti CELLARII Panegyricus Serenissimis Ducibus Brunsuicensis et Luneburgensis Academiae *Iuliae* Nutritiis dictus, *Helmst. 1677*, 4.

Historia Festi Secularis, solenniter celebrati Idibus Octobris Ao. 1676, ab Academia *Iulia*, quae est *Helmestadii* Saxonum, *Helmest. typis Henr. Dav. Mulleri, 1678, fol.*

* *Cph.* SCHRADERVM esse huius Historiae Scriptorem, ex *Ioh.* FABRICII Historia Bibliothecae suae docet HEVMANNVS in Biblioth. Academ. p. 84.

Gebh. Theod. MEIERI Monumenta *Iulia*, Memorias Professorum *Helmstadiensium*, qui diem suum obierunt, exhibentia, *Helmest. typis Henr. Dav. Mulleri, 1680*, 4.

Casp. COERBERI Oratio ad illustres Legatos, Academiae *Iuliae* visitatione feliciter perfunctos, hab. d. 21 Mart. 1690.

v. inter Clarissimor. Viror. select. Orationes, a *Ioh. Erb.* KAPPIO editas, *Lips. 1722, 8. p. 615.*

Ioh. FABRICII Oratio 1698, d. 8 Dec. habita, de pietate et prudentia D. Iulii, in condendis Statutis Theologicis Academiae suae.

v. in *Eius* Amoenitatibus Theologicis, *Helmst. 1699, 4. p. 771-795.*

Herm. von der FARDT Oratio de nouis Academiae *Iuliae* dotibus, *Helmst. 1702*, 4.

Ioh. Augustini FASCHII Florens Orientale in Occidente *Helmstadium*, siue Poemation gratulatorium ad *Herm. von der* HARDT, de laudibus Professorum Academiae *Iuliae*, cum celeberrimis in Oriente Doctoribus collatorum, *Helmest. 1703*, 4.

Herm. von der HARDT Apollo in Academia *Iulia*, f. Historia Directorii Academici Antonii Vlrici, Brunsuic. ac Luneb. Ducis, *Helmaest. 1704*, 4.

Iusti Cph. BOEHMERI Oratio de praestantia Academiae *Iuliae*, Studiorumque in ea flore, *Helmst. 1712*, 4.

Chr. BREITHAVPTI Oratio de Philosophia et elegantiore litteratura, olim a Germanis neglecta, in Academia *Iulia* vero a celeberrimis viris ab initio statim strenue exculta, *Helmest.* 1718, 4.

Iusti Cph. BOEHMERI Memoriae Professorum *Helmstadiensium* in Medicorum ordine, qui diem suum obierunt, Prolusionibus binis descriptae, *Guelferbyti*, 1719, 4.

Augustini LEYSERI Oratio de Academiae *Iuliae* malis, illorumque remediis, *Helmst.* 1720, 4.

Et exst. inter *Eiusdem* Selectas Orationes, *Vitemb.* 1730, 4. *p.* 1, *seqq.*

Annales Academiae *Iuliae*, ex editis et manuscriptis monumentis compositi, Semestre I-XV, ab Ao. 1720 vsque 1728, *Brunsv. et Helmst. exc. Sal. Schnorr*, 1722-1728, 8. *Vol. III.*

* Initium huius Operis fecit *Corn. Diet.* KOCHIVS, Philosoph. et Theol. Prof. qui quatuor absoluit Semestria. Post defunctum an. 1724, d. 25 Octobris, KOCHIVM, continuauit illud *Gottl. Sam.* TREVERVS, Professor tum Helmstad. vid. *Cl.* HEVMANNI Biblioth. Academ. pag. 86.

Corn. Diet. KOCHII Oratio de Academia *Iulia* disciplinarum emendatrice, dicta d. 15 Octobr. natali Academiae 148, *Helmst.* 1723, 4.

Frid. WEISII Oratio de Professoribus Metaphysicae, in Academia *Iulia*, Helmst. 1725, 4.

Chr. Gottl. SCHWARZII Programma, in quo *Norimbergenses* quosdam de Academia *Iulia* bene meritos recenset, *Altd.* 1727, 4.

Erh. REVSCHII Historica Narratio de sacris Saecularibus, quae, ob capita purioris doctrinae Augustae Vindelicorum Ao. 1530 reparata, solemni festoque ritu iterum celebrabat Academia *Iulia*, subiunctis Programmatibus et Orationibus, *Helmest. exc. Paul. Dieter. Schnorr*, 1730, 4.

Iusti Cph. BOEHMERI Memoriae Professorum Eloquentiae, quos habuit Academia *Helmstadiensis*, nunc primum editae a *Cph. Aug.* HEVMANNO, *Gottingae, litteris Hagerianis*, 1733, 4.

Nachricht von der Iulius - Vniversitaet zu Helmstaed.

S. *in' Braunschweigischen Anzeigen*, *An.* 1745, *IVtes Stück*, *p.* 50.

Wilh. Chr. Iusti CHRYSANDRI Lumina Academiae *Iuliae-Carolinae*, in Synopsi exhibita, *Helmst.* 1746, 4.

—— Vulnera Academiae *Iuliae* et mortibus et discessibus Professorum inflicta, *Helmst.* 1746, 4.

—— Diptycha Professorum Theologiae, qui in Academia *Iulia*, inde a natalibus eius vsque ad hoc tempus, docuerunt, *Wolffenb. ap. Ioh. Chr. Meisnerum*, 1748, 4.

Ioh. Nic. FROBESII Memoriae *Magni* PEGELII, *Erh.* HOFFMANNI, *Simonis* MENCII, et *Franc.* PARCOVII, primorum Academiae *Iuliae* Mathematicorum, *Helmst.* 4.

—— Memoriae *Duncani* LIDDELII, *Henr.* SCHAPERI, *Ioh.* AFELDEN et *Sigism.* HOSEMANNI, Professorum quondam in Academia *Iulia* Mathematicorum, *Ibidem*, 1747, 4.

IENENSIS.

Ioh. STIGELII Oratio de caussis, quare constituantur Academiae. *Eiusdem* Epistola, continens narrationem celebratae pompae et spectaculorum in Academiae *Ienensis* Inauguratione, *Ienae, exc. hered. Chr. Rhodii*, 1558, 4.

—— Epistola de Inauguratione Academiae *Salanae*, ad *Ioh. Marium* SCAEVOLAM scripta 1558.

Acces-

Acceſſit *Nic.* REVSNERI Panegyri Actus Doctorei etc. *Ienae, 1590, 4.* et exſt. in *B. G.* STRVVII Bibliothe'a libror. rarior. in Theca I, p. 1-32.

Freyheiten, Ordnungen, und Statuten der Loeblichen Vniverſitaet Iena, *durch den Durchl. Hochgeb. Fürſten und Herrn* Iohanns Wilhelm, *Herzogen zu Sachſen etc. erneuert und publiciret an. 1569, am Tage Concordiae den 18 Febr.* Iehna, *durch Thom. Rebert, 1569, 4.*

Fürhaltung des Durchl. Hochgeb. Fürſten und Herrn Iohanns Wilhelm, *Herzog etc. ſo Ihre F. G. in deren Hof- und Land-Raethe Beyweſen vor Verleſung und Publicirung der Privilegien, Statuten und Ordnungen der Vniverſitaet* Iena *perſoenlich gethan haben am Tage Concordiae, 1569, 4.*

Ambr. REVDENII Oratio de diſciplina in illuſtri Academia *Ienenſi*, Ienae, *typis Tob. Steinmanni, 1587, 4.*

Nic. REVSNERI Panegyris Actus Doctorei Iuriſconſultorum, celebrata ſolenniter in Academia *Salana*, Ienae, *typis Tob. Steinmanni, 1590, 4.*

* Agit haec Oratio de praecipuis luminibus Academiae *Ienenſis*, maxime in Iurisprudentia, et exſt. inter *Eiusd.* REVSNERI Orationes, *Ienae, 1595, 8.* Vol. II, p. 194.

Sam. GVALTERI Hiſtoria breuis et Catalogus omnium a fundatione Profeſſorum Academiae *Ienenſis*, vna cum gratulatione de Rectoratu ad *Sal.* GLASSIVM, *Ienae, 1639, 4.*

Adr. BEIERI *Ienenſis* Academiae Rectores, anno, ordine, nomine, depicti et deſcripti, *Ienae, praelo Weidneriano, 1631, 12.*

—— Syllabus Rectorum et Profeſſorum *Ienae* in Studio generali; Iudicum in Iudicio Prouinciali; Ordinariorum in Facultate Iuridica; Paſtorum et Diaconorum in templo, *Ienae, typis Caſp. Freyſchmidii, 1659, 12.*

Prodiit prima vice *Ienae, 1631, 12.*

—— Syllabus Theologiae Doctorum et Licentiatorum, in *Salana* promotorum, *Ienae, typis Ioh. Chr. Weidneri, 1641, 12.*

—— Syllabus Doctorum et Licentiatorum, ab ao. 1568 vſque ad an. 1652 promotorum, *Ienae, 1652, 12.*

Chr. CHEMNITII Oratio panegyrica cum Illuſtr. et Celſiſſ. Princeps Dn. Bernardus Senior, Dux Sax. Iul. Cliv. ac Mont. etc. Rectoris Academiae *Salanae* Sceptra et faſces reaſſumeret, *Ienae, 1655, 4.*

Gründlicher Bericht bey der Vniverſitaet Iena, *1660 im Auguſto entſtandenen Tumults*, Iena, *bey Ioh. Niſio, 1660, 4.*

v. etiam in Diario Europaeo, Tom. V, pag. 205, ſeqq.

Ioh. Mich. SCHWIMMERI Diſſertatio de Academicis omnium Facultatum Profeſſoribus in Athenaeo *Salano*, Ienae, *1671, 4.*

Ioh. MVSAEI *Ableinung der ausgeſprengten abſcheulichen Verleumdung, ob ſey in* Iena *eine neue Secte, der* Gewiſſener *genannt, entſtanden*, Iena, *1674, 4.*

Caſp. SAGITTARII Clypeus veritatis et innocentiae, oſoribus et calumniatoribus Academiae *Ienenſis* oppoſitus, *Ienae, 1676, 4.*

Diſſenſus Theologorum *Ienenſium* ab Orthodoxis Electoralibus, e *Ienenſium* Declaratione et *Abr.* CALOVII Syſtemate Theologico ad verbum deſcriptus, *1678, 4.*

Caſp. SAGITTARII Hiſtoria templi *Ienenſis* Academici. Accedunt Epitaphia et Inſcriptiones ſepulchrales huius templi: item Oratio de Ducibus Saxoniae, Academiae *Ienenſis* Rectoribus, et nonnulla alia, *Ienae, 1690, 4.*

Prodiit primum 1685.

Erzehlung des Verlauffs, welchergeſtalt dem Durchl. Prinzen und Herrn Iohann Wilhelmen, *Herzogen zu Sachſen etc. als Magnificentiſſimo das Regiment der Vniverſitaet* Iena, *1688, d. 23 Febr. übergeben*

worden, Iena, *bey Ioh. Dav. Werthern, 1688, fol. mit Kupffern.*

Ablehnung unterschiedener wieder die Vniversitaet Iena *ausgesprengter falscher Zeitungen*, Iena, *1693*, *4*.

Erh. WEIGELII Oratio in laudem Studiosorum *Ienensium*, et aliarum Academiarum Germaniae, *Ienae, ap. Ioh. Bielkium, 1695, 4.*

Ioh. Casp. ZEVMERI Vitae Professorum Theologiae, Iurisprudentiae, Medicinae et Philosophiae, qui in illustri Academia *Ienensi*, ab ipsius fundatione, ad nostra vsque tempora vixerunt, et adhuc viuunt, vna cum scriptis, a quolibet editis, quatuor classibus recensitae, cum Praefatione *Cph.* WEISSENBORNII, *Ienae, ap. Ioh. Fel. Bielckium*, *1711*, *8*.

* Vitae Professor. Theologiae et Iuris prodierant antea separatim, 1704, et 1705.

Ioh. Franc. BVDDEI Oratio de prouidentiae diuinae circa Academiae *Ienensis* conseruationem documentis, *Ienae*, d. 6 Aug. 1708 habita.

v. in *Eius* Miscellaneor. Sacror. Part. I, p. 453 - 463. *Ienae*, *1727*, *4*.

Barth. Chr. RICHARDI Commentatio de vita et scriptis Professorum hodie in Academia *Ienensi* publice docentium, *Ienae, ap. hered. Birckneri*, *1710*, *8*.

Ienaisches *Ehren - Gedaechtnifs*, *wobey die berühmtesten Lehrer bey allen Facultaeten dieser Vniversitaet*, *von Anfang ihrer Fundation bis auf itzige Zeit*, *aufgerichtet und an das Licht gestellt von einem, welcher In Geneigten Andencken Schutz und Ruhe suchet*, Iena, *1710*, *4*.

* Auctorem libri huius metrice scripti esse *Ioh. Geo.* ANSORGIVM, docet HEVMANNI Biblioth. Acad. p. 93.

Chr. Gottl. SCHWARZII Programmata III, in quibus recenset *Norimbergenses* quosdam, de Academia *Ienensi* bene meritos, *Altd. 1717, 1718, 4.*

Nic. GRINSII *Iena* bis iubilans, siue Iubilaeum duplex, primum 1617, secundum 1717, in Athenaeo *Salano* celebratum, *Ienae*, *1717*, *8*.

Ioh. Ant. STRVBBERGII Series Professorum Theologiae, qui in Academia *Ienensi*, ab illius fundatione, ad nostra vsque tempora, vixerunt, et adhuc viuunt, *Ienae*, *1720*, *8*.

— Diarium *Salanum* Anni 1720, in quo, praeter Acta litteraria Academiae *Ienensis*, nempe Disputationes, Orationes, Programmata, Mandata et Lectionum Catalogos etc. commemorantur atque traduntur, I. Obseruationes singulares varii generis, II. Sciagraphiae librorum typis nondum exscriptorum, III. Varia noua litteraria, IV. Miscellanea quaedam, Historiam Academiae *Ienensis* antiquiorem illustrantia, Trimestre I, II, *Ienae et Lips. impens. I. M. Gollneri*, *1720*, *1721*, *8*.

Ioh. Franc. BVDDEI Oratio de varia Academiae *Ienensis* fama, hab. 1723.

v. cum *Eiusd.* Oratione de Iuuentutis Academ. Vitiis, *Ienae*, *1723*, *8*.

Monathliche Nachrichten von gelehrten Leuten und Schrifften, *besonders dem gegenwaertigen Zustande der Vniversitaet* Iena, *1726*, *1727*, *1729*, Iena, *1726 - 1729*, *8*. *Voll.*

* Auctores huius Diarii fuere *Dan. Gottfr.* WERNERVS, *Ioh. Cph.* KOECHERVS, *Mart.* SCHMEIZELIVS, et *Ioh. Andr.* FABRICIVS, docente *Cl.* HEVMANNO in Biblioth. Acad. p. 95.

Der gesammten Theologischen Facultaet zu Iena *gründliche und Protocoll-maessige Ablehnung der wieder die Vniversitaet* Iena, *und insonderheit besagte Facultaet*, *bishero ausgesprengte Verleumdungen*, Iena, *1729*, *4*.

Eilfertiges Bedencken über der Theologischen Facultaet zu Iena *Ablehnung der Verleumdungen*, 1729, 4.

Ief. Frid. WEISSENBORNS *Wiederlegung der*

der im Nahmen der Theol. Facultaet zu Iena *publicirten so genannten Ablehnung der Calumnien, wie auch dessen mit Hr. D.* BVDDEO *disfals gepflogener Brief-Wechsel, als eine noethige Beylage zu dem neulich edirten eilfertigen Bedencken,* im Iahr 1729, 4.

Das in dem Iahr 1733 blühende Iena, *darinnen von dem Vrsprunge der Stadt, Stifftung der Vniversitaet, und was sonsten zu dieser gehoerig, besonders das Leben der Gelehrten erzehlet wird,* Iena, 1733, 8.

Thüringische Nachrichten von gelehrten Sachen, sonderlich der Vniversitaet Iena, *auf das Iahr 1734,* Iena, *bey I. V. Marggraf, 1735, 8.*

Das 1738 blühende Iena, *darinnen von dem Vrsprung der Stadt, Stifftung der Vniversitaet und dem Leben der Gelehrten erzehlet wird,* Iena, *bey Ioh. Volckm. Marggraf, 1738, 8.*

Chr. Henr. ECKHARDI Oratio de Ioh. Friderici gloria ex Academia *Ienensi* illustrata, in diem eiusdem Academiae natalem, dicta 1739.

v. in *F. A.* HALLBAVERI Exercitation. Societat. Latin. Ien. *Lips. 1741, 8.* Vol. I, pag. 1-12.

Phil. Dav. KRAEVTERI Oratio de summis Theologorum *Ienensium* in sanctiores litteras meritis, dicta 1740, ad d. 14 Cal. April.

v. in *Frid. Andr.* HALLBAVERI Exercitationibus Societat. Lat. Ienens. *Lips. 1743, 8.* Volum. II, p. 109-122.

Gnaedigstes Avertissement Ihro Hochfürstl. Durchl. zu Sachsen-Weimar, Eisenach und Iena, Dero uhralten renomirten Vniversitaet Iena, *Verbesserung, Aufnahme und dahin einschlagende Sachen, betreffend,* Weimar, *den 12 Mart. 1742,* 4.

Das in dem Iahre 1743 blühende Iena, *darinnen von dem Vrsprung der Stadt, Stifftung der Vniversitaet, und was sonsten zu dieser gehoerig, ingleichen von denen andern hohen Collegiis, besonders aber das Leben und Schrifften der Gelehrten, vollstaendig erzehlet wird,* Iena, *bey Georg. Mich. Marggraffen, 1743, 8.*

* Auctor Editorque huius Libelli est *I. C.* MYLIVS, qui Praefationi suum nomen adiecit.

Zusaetze zu dem im Iahr 1743 blühenden Iena, *auf das Iahr 1744,* durch *M. I. C. M.* (MYLIVM) *Iena, bey G. M. Marggraf, 1744, 8.*

INGOLSTADIENSIS.

Viti IACOBAEI Academia *Ingolstadiensis*, carmine illustrata, *Ingolst. 1562, 4.*

Valent. ROTMARI Annales *Ingolstadiensis* Academiae, in amplissima Boiorum Ducum Prouincia, iam inde a centum annis in hunc vsque diem, praeclare florentis, in duas diuisi partes, quarum I. Acclamationes ad Illustriss. Principes, et Scholae tum Patronos, tum Professores, vna cum Prolegomenis: II. Rectorum Seriem, celebriores personas, et Acta memorabilia, complectitur, *Ingolst. ex Typogr. Weissenborniana, ap. Wolfg. Ederum, 1580,* 4.

Almae *Ingolstadiensis* Academiae Tomus primus, in septem diuisus partes, quarum I. Acclamationes Poeticas, II. Cancellarios et Procancellarios amplissimos, III. Principes illustrissimos, IV. Comites illustres, V. Barones generosos, VI. Archiepiscopos et Episcopos Reuerendissimos, VII. Professores SS. Theologiae venerandos, complectitur, inchoatus primum a *M. Valent.* ROTMARO, P. L. et Eloqu. Prof. ord. iam vero post immaturum ipsius obitum accurate fideliterque absolutus a M. *Ioh.* ENGERDO, SS. Theol. Bacc. P. L. ac Poes. Prof. Ord. *Ingolst. ex Typogr. Dav. Sartorii, 1581,* 4.

Historia breuis Vniuersitatis *Ingolstadiensis*, cum plurium Paparum Bullis huc pertinentibus.

v. in *Wigulei* HVNDII Metropoli Salisburgensi, Tom. II, p. 289-301. a GEWOLDO edita, *Ratisponae*, *1719*, *fol.* addita Bulla Papae Pauli V, quae exstat ibid. Tom. III, p. 197, seqq.

Chr. Gottl. SCHWARZII Schediasma, quo *Norimbergenses* quosdam, qui olim in incluta Academia *Ingolstadiensi* inclaruerunt, commemorat, *Altd. 1723*, 4.

KILONIENSIS.

Ioh. Iusti OLDECOPII de Christiani Alberti in condenda *Chiloniensi* Academia glorioso instituto Exercitatio, *Lunaeb. typis Sterniorum*, *1665*, 4.

Eigentlicher Bericht von denen Processionen, so bey Inauguration der neuen Holsteinischen Academie zu Kiel *Ao. 1665. gehalten worden*, Kiel, *1665*, 4.

Et exst. *in* TENZELII *Monathlichen Vnterredungen Anni 1694*, *p. 956-968.*

Caesonis GRAMMII *Chilonium*, nouus Holsatiae Parnassus, *Slesv. exc. Ioh. Holwein*, *1665*, 4.

Dan. Geo. MORHOFII Oratio panegyrica in laudem Christiani Alberti, Ducis Holsatiae, *Kiloniensis* Academiae fundatoris, in huius Inauguratione d. 6. Octob. anni 1665. recitata.

v. inter *Eius* Orationes, *Hamb. 1698*, 8. pag. 1-33. et in TORQVATI Actis Inaug. eiusd. Academiae.

—— Descriptio Actorum Promotionis, in omnibus Facultatibus Academiae *Kiloniensis*, d. 22. Ian. 1666. institutae.

v. inter *Eiusdem* Dissertationes Academ. *Hamb. 1699*, 4. pag. 161-234. et in TORQVATI Actis Inaugurat. Academiae *Kiloniensis*.

Alex. Iulii TORQVATI Academiae in Cimbrica Chersoneso a Friderico, Duce Holsatiae, meditatae, et a Christiano Alberto, filio eius, *Kiloniae* fundatae, Inaugurationis Panegyrica Descriptio, *Kilonii*, *1666*, *fol. cum fig. aen.*

Dan. Geo. MORHOFII Oratio de fructibus, in Holsatiam *Kiloniumque* vrbem ex Academia redundantibus, habita mense Apr. 1687.

v. inter *Eius* Orationes, *Hamb. 1698*, 8. *p. 213-248.*

Friderici, *Erbens zu Norwegen, Herzogs zu Schleswig Hollstein, Rescript vom 17. Febr. An. 1701. an die Vniuersitaet* Kiel, *die Aufnahme der Studien und der Academie bessern Flor betreffend*, Hamburg, 1701, 4.

Sendschreiben über das vorhergehende Rescript.

S. *in Aufgefangnen Brieffen, II. Ravage*, *pag. 491-502.*

Reglement. und Verordnung, welche im Nahmen und auf Befehl Ihro Koenigl. Hoheit und Hochfürstl. Durchl. die von Deroselben bey der Vniuersitaet Kiel *bestellte Perpetui Visitatores et Inspectores etc. publiciren lassen.*

v. inter *Henr.* MVHLII Dissertationes Historico-theologicas, *Kiliae*, *1715*, 4. p. 257-272. conf. ibid. p. 209.

Henr. MVHLII Oratio de dignitate et officio Procancellarii in Academia *Kiliensi* d. 5. Apr. 1714. habita.

v. inter *Eius* Dissertatt. Histor. Theol. pag. 313-357.

Gottfr. Henr. BLENDII Programma, in quo Vitae ICtorum, qui in Christiano-Albertina floruerunt, breuiter delineantur, *Kiliae*, *1734*, 4.

LIPSIENSIS.

Conr. de WIMPINA Libri duo carminum de Vniuersitate et ciuitate *Liptzg*, 4.

Rich. CROCI Achademie *Lipsensis* Encomium congratulatorium, *sine mentione anni et loci*, 4.

Herm.

Herm. BVSCHII Lipsica, siue, de laude cultuque vrbis *Lipsiensis* Carmen.

v. inter *Ioh. Burch.* MENCKENII Dissertationes litterarias, *Lips. 1734, 8. p.231-254.* et, qua laudes continet Academiae *Lipsiensis*, in BVRCKHARDI Vita *Herm.* BVSCHII, *Frf. ad Moen. 1719, 8. pag. 177, seqq.*

ANONYMI Centuria Scriptorum insignium in Academia *Lipsiensi* etc. a fundatione vsque ad An. 1515, *Helmst. 1660*, 4.

Vide supra, inter Scriptores de Acad. *Francofurtana.*

Caroli V. Imperatoris Rom. Confirmatio Priuilegiorum Academiae *Lipsiensis* Ao. 1548.

Exst. in *Hieron.* DICELII Academia *Lipsiensi* rediuiua, p. 141.

Ioach. CAMERARII Proposita annis compluribus Academiae *Lipsicae* antiqua consuetudine, diebus praecipuis festis, quibus solennes conuentus ecclesiastici aguntur, nunc conueniente serie disposita, et vno libello comprehensa, (edente *Ludov.* CAMERARIO,) *Lips. in offic. Rhambauiana, 1570, 8.*

ANONYMI Oratio de Initiis, progressionibus et incrementis doctrinae eruditae in Academia *Lipsiensi* et *Wittenbergensi.*

v. in MELANCHTHONIS Select. Declamat. Tom. V, p. 375. *Witteb. 1590, 8.*

Orationes, a *Ioh.* PFEFFINGERO et *Henr.* SALMVTHO in Academia inclyta *Lipsiensi* annis diuersis pronunciatae, cum ab iis pro antiquo more Rectores ex Bavarica (quam vocant) natione, solenni conuentu indicto, subditis commendarentur Viri clarissimi, *Ioach.* CAMERARIVS, *Henr.* SALMVTH, *Ioan.* HOMILIVS, *Leonh.* LYCIVS, *Victorinus* STRIGELIVS, *Ioh.* STROMERVS, *Geo.* MASBACHIVS, *collectae* et editae a *Ioh.* SALMVTHO, *Seruestae, 1558*, 4.

Matth. DRESSERI de Cancellarii munere et dignitate, tam in Regnis et Ducatibus, quam in Academia *Lipsiensi*, Oratio, habita 1594, *Lips. impr. Mich. Lanzenberger, 1594*, 4.

Ioh. FRIDERICHI de origine, incrementis atque fortuna Academiae *Lipsicae* Panegyricus Secularis, dictus in aede Paulina, die natali ducentesimo eiusdem Academiae, qui incidit in diem IV. m. Decembris 1609, *Lips. exc. Mich. Lanzenberger, 1610*, 4.

* Adiecta est etiam haec Oratio *Dav.* PEIFERI Originibus *Lips. ab Ad.* RECHENBERGIO editis, *Martisb. 1689, 8.* et *Hieron.* DICELII Academiae *Lips.* rediuiuae, *Lips. 1709, 8. pag. 1-66.*

Cunr. BAVARI Iubilare Carmen in Academia *Lipsiensi* 1609, *Lips. impens. Henn. Grossii, 1610*, 4.

v. Etiam in DICELII Academia *Lipsiensi* rediuiua, *Lips. 1709, 8.*

Cph. BRVNONIS Oratio panegyrica in solennem introductionem Rectoris Academiae *Lipsiensis*, *Cph.* MEVRERI, habita 1609, d. 19. Nouembris.

v. in DICELII Academia *Lips.* rediuiua, *Lips. 1709, 8.*

Ioh. HEINTZII Oratio Iubilaea de singularum Professionum Medicarum in Academia *Lipsiensi* initiis ac incrementis, vt et gemina Decanorum, qui vltra CC. annos in eadem floruerunt, Enneade, *Lips. exc. Greg. Ritzsch, 1631*, 4.

Ierem. WEBERI Lipsia Paradisus, hoc est Collatio Academiae *Lipsiensis* cum Paradiso, *Lips. 1639, 12.*

Hic libellus postea annexus est *eiusd.* WEBERI *Euangelischen Leipzig*, Lips. *1698, 12.*

Actus solennis Inaugurationis noui Auditorii Iuridici ad D. Petri, in Academia *Lipsiensi* celebratus d. 11. Nouembr. 1641, *Lips. typis Greg. Ritzschii, 1642*, 4.

* Editor est *Sigism.* PINCKELTHAVS, *cuius* etiam Oratio auspicalis, cum variis aliorum carminibus, hic exhibetur.

Chur-

Chur-und Fürstliches Saechsisches Visitation Decret die Vniuersitaet Leipzig *betreffend de ao. 1658.*

S. in THOMASII *Historie der Weisheit und Thorheit, P. III, p. 46-113.*

Leges Alumnorum in Academia *Lipsiensi*, denuo publicatae, *Lips. 1661*, 4.

—— Eaedem denuo publicatae, *ib. 1712*, 4.

Ioh. Phil. LINDNERI Oratio de Laudibus *Lipsiae*, recitata 1663, *Lips. 1663*, 4.

Facultatis philosophicae in Academia *Lipsiensi* Decani (*Iac.* THOMASII) Programma de consuetudine Academiae *Lipsiensis* in ordinandis Candidatis, *Lips. 1670*, 4.

Ioach. FELLERI Noua Fructiferorum Societas, carmine perpetuo celebrata, (i. e. Elogia XVIII. Philosoph. et Bonar. Art. Magistrorum, Lips. 1675. creatorum, *Lips. 1675*, 4.

—— Italia erudita in Misnia, seu *Philyra* Academiarum Italicarum aemula, carmine epico repraesentata, *Lips. 1681*, 4.

Sendschreiben von der solennen Promotion II Doctorum Theologiae zu Leipzig, *nebst einem Verzeichniß derer übrigen daselbst im XVII Seculo creirten Doctorum Theologiae.*

S. in aufgefangenen Brieffen, I. Ravage, p. 723-729.

Henr. PIPPINGI Epistola gratulatoria ad *Gottlob Frid.* SELIGMANNVM, qua Rectorum Academiae *Lipsiensis* vsque ad An. 1700. Syllabum exhibet, *Lips. 1701*, 4.

v. etiam inter *Eius* Dissertationes Academicas, *Lips. 1708*, 8. *pag. 425-488.*

Ioh. Henr. ERNESTI Oratio de Professoribus Poeticis per Seculum XVII a nato CHRISTO in Academia *Lipsiensi* docentibus, d. 26. Ian. 1702. recitata, *Lips. ap. hered. Frid. Lanckisii*, 1702, 8.

Sendschreiben von verstorbenen Rectoribus Magnificis zu Leipzig, *und denen X. Academischen Wappen.*

S. *im neubestellten Agenten, II. Fonction, VII. Depeche, p. 596-601. VIII. Depeche, p. 692-696.*

Aug. Quir. RIVINI Rectores Academiae Lipsiensis ab Ao. 1409-1709, *Lips. 1709. fol. Reg.*

Hieron. DICELII Academia *Lipsiensis* rediuiua, siue Monumenta Iubilaei Secularia, *Lips. ex offic. Grossio-Brauniana, 1709*, 8.

* Singula, quae hic exhibentur, excerpta suis locis supra indicata sunt.

Bericht von der Vniuersitaet Leipzig, *und ihrem 1709, d. 4. Decembr. begangenen dritten Iubilaeo, nebst* D. Gottfr. OLEARII *gehaltener Iubel-Predigt*, Leipzig, *bey Thomas Fritschen*, 1709, 4.

Nachricht von Solennitaeten und Medaillen bey dem dritten Academischen Iubilaeo zu Leipzig, *1709.*

S. *in des neubestellten Agenten, III. Fonction, XII. Depeche, p. 1059-1070.*

Chr. HVBNERI Fridericus bellicosus, Academiae *Lipsiensis* Fundator, historice descriptus, Dissertatione Academica, *Halae Magdeb.* 1709, 4.

Vrb. Godofr. SIBERI de *Lipsiae* Litterarum indulgentissima Patrona, suscitatrice Ingeniorum, Programma, *Lips. 1709, fol.*

Ioh. Gottl. HOFFMANNI Schediasma de *Ioh.* HOFFMANNO, primo Academiae *Lipsiensis* auctore et Professore, *Lips. 1710*, 4.

Historische Beschreibung der Vniuersitaet Leipzig, *nebst einer Nachricht von ihrem ao. 1709 celebrirten Iubel-Feste*, Leipzig, *bey Ioh. Ludw. Gleditsch*, 1710, 8.

* Auctor in Praefatione nominatur *Geo. Chr.* LEHMS.

Das dritte Iubelfest der Vniuersitaet Leipzig, *mit Historischer Feder entworffen*, Leipzig, *bey Ioh. Theod. Boetio*, 1710, 4.

* *Ioh. Gottl.* KRAVSIVM huius scripti esse Auctorem, ex KREYSIGII Bibliotheca Histor. Saxon. docet *Cl.* HEVMANNVS in Biblioth. Acad. p. 107.

Be-

Beſchreibung des Leipziger dritten Academici Iubilaei, nebſt allen ſeinen Solennitaeten, wie es den 4. Dec. 1709. gehalten worden. Iena, *bey Cph. Krebſen*, 1714, 4.

Das ietztlebende Leipzig, *Leipzig*, 1713, 12.

Das anno 1713 florirende Leipzig, *Leipzig*, 1713, 8.

Chr. Gottl. SCHWARTZII Programma, in quo *Norimbergenſes* nonnullos de Academia *Lipſienſi* bene meritos recenſet, *Altd.* 1714, 4.

Car. Otton. RECHENBERG Programma de Profeſſione et Profeſſoribus Tit. de Verborum Significat. et Reg. Iur. in Acad. *Lipſienſi*, Lipſ. 1715, 4.

Chr. THOMASII *Verſuch von Annalibus von 1709 bis 1729. von Vrſprung und Fortgang der Vniuerſitaeten in Teutſchland, ſonderlich zu* Leipzig, *und* Wittenberg.

Annexum eſt hoc Scriptum Teſtamento *Melch.* OSSII, Germanice ſcripto, et a *Chr.* THOMASIO edito, *Halae*, 1717, 4.

Nachricht, *wie die* Leipzigiſche *Vniuerſitaet geſtifftet worden.*

S. *in* Herm. SVDENS i. e. Erdm. VHSENS *Gelehrten Critico*, Part. III, p. 1047-1059. *Leipzig*, 1717, 8.

Aug. Quir. RIVINI Programma, quo ad Lectiones Therapeuticas inuitat Medic. cultores, de Facultatis Medicae *Lipſienſis* Decanis et Profeſſoribus ab initio Academiae vſque ad An. 1719, *Lipſ.* 1719, 4.

Nachrichten von allen Doctoribus Theologiae, ſo zu Leipzig *ſeit der Fundation der Academie bis 1709 promouiret haben.*

S. *in* ICCANDRI (*Ioh. Chr.* CRELLII) *remarquablen und curieuſen Brieffen, I. Paquet*, *p.* 42-46.

Acta Lipſienſium Academica, *oder* Leipziger *Vniuerſitaets-Geſchichte, welche den gegenwaertigen Zuſtand der Academiſchen Gelehrſamkeit auf der Vniuerſitaet* Leipzig, *ſorgfaeltig eroeffnen*, *XVI. Theile*, Leipzig, *bey Ioh. Cph. Coerner*, 1723, 1724, 8.

Bibliotb. Bunav.

Mich. Henr. GRIBNERI Programma de primo Academiae *Lipſienſis* Cancellario, *Lipſ.* 1731, 4.

(*Polyc. Gottl.* SCHACHERI) Programma ad memoria *Rud. Ferd. L. B. de* SILBERSTEIN de menſis publicis Conuictorii *Lipſienſis*, Lipſ. 1734, fol.

Ioh. Cph. GOTTSCHED Programma de dignitate Baccalaureatus *Lipſienſis*, Lipſ. 1738, 4.

Programma, quo Ordinarius (h. t. *Car. Otto* RECHENBERG) et reliqui Doctores Collegii Iuridici memoriam Secularem Auditorii Petrini nouiter exſtructi, celebrandam indicunt, *Lipſ.* 1741, 4.

* Agit de ICtis celebrioribus, quos Academia *Lipſienſis* produxit et aluit.

Beſchreibung der Academiſchen Iubel-Feyer Sr. Excellenz des Erlauchten und Hochgebohrnen Herrn, Herrn Ernſt Chriſtophs *des H. R. R. Grafen von* MANTEVFEL, *nebſt allen bey dieſer Gelegenheit verfertigten Schrifften, Reden und Gedichten*, Leipzig, *bey Bernh. Cph. Breitkopff*, 1743, 4.

Gedaechtniß-Müntze auf die Academiſche Iubelfeyer Ernſt Chriſtophs *Grafens* von MANTEVFEL.

v. *in* Ioh. Dav. KOEHLERS *Hiſtor. Müntz-Beluſtigung*, *XV. Theil*, *p.* 281.

Ioh. Flor. RIVINI de Principibus et Comitibus Academiae *Lipſienſis* ciuibus Programma, *Lipſ.* 1744, 4.

Ioh. Erh. KAPPII de Procancellario Facultatis Philoſophicae *Lipſienſis* Commentatio, *Lipſ.* 1747, 4.

MARBVRGENSIS.

Reinh. LORICHII Oratio in laudem Academiae *Marpurgenſis.*

v. inter Panegyricos huius Academiae, *Marp.* 1590, 8. *pag.* 1, *ſeqq.*

Petri NIGIDII Elenchus Professorum Academiae *Marpurgensis* vita defunctorum, qui a prima eius fundatione, nimirum ab Ao. 1527, vsque ad An. 1583, ibidem docuerunt, cui nomina reliquorum omnium, qui adhuc viuunt etc. adiecta sunt. Accessit *Rod.* GOCLENII Oratio funebris in auctoris obitum, *Marp. Cattorum, curante Paulo Egenolpho, 1591, 8.*

Herm. RICHTERI Doctores et Professores *Marpurgensis* Academiae, anagrammate expressi et ornati 1595.

v. in *Theoph.* SINCERI Bibliotheca historico-critica Libror. rariorum, *Norimb. 1736, 8. pag. 247, seqq.*

Nomina eorum, qui in Academia *Marpurgensi* publice Iura professi sunt.

Praemittuntur *Herm.* VVLTEII Consiliorum Marpurgens. Volumini I, *Marpurgi, 1611, fol.*

Ioh. STEVBERI Oratio Secularis omnes Academiae *Marpurgensis* Theologiae Professores a fundationis anno 1527 ad an. 1627 exhibens.

S. *in* Ioh. Georg. ESTORS *kleinen Schrifften, Giessen, 1734, 8. Part. III, N. VII, pag. 601-641.*

Hieron. SIVERTI Encomium *Marpurgi*, Marp. *typis Ios. Dietr. Hampelii, 1645, 4.*

Ioh. Hartm. KORNMANNI Hypotyposis Paliliorum Academiae *Marpurgensis*, hoc est, Solennia, quibus inauguratio Academiae *Marpurgensis*, a Philippo Magnanimo, Hassiae Landgrauio, fundatae, sed non ita pridem, fatali illa status publici in Hassia catastrophe, extinctae, et nunc Guilielmi VI, Hassiae Landgrauii, auspiciis nouiter rursum erectae etc. delineatur, insertis clarissimorum virorum orationibus, *Cassellis, impens. Sebaldi Koleri, 1653, 4.*

Ioh. Iusti PISTORII Propylaeum Athenaei Hassiaci, exhibens Elenchum Professorum in *Marpurgensi* et *Giessensi* Academiis, *Giessae, typis I. D. Hampelii, 1665, 4.*

Arn. Maur. HOLTERMANNI Rectoratus Academiae *Marpurgensis* Ephemeris historica, in qua anni 1670, obseruata fere singulorum dierum ratione, memoriae causa summa breuitate exhibentur capita et summae rerum publice gestarum, *Marp. in offic. Hampeliana, 1671, 8.*

Ioh. Henr. SCHMINCKII Dissertatio de origine et fatis Academiae *Marpurgensis*, Marp. *1717, 4.*

Nachricht von der Vniuersitaet Marpurg, *und derselben vormahligen und gegenwaertigen Zustand.*

S. *in der Historie der Gelehrtheit derer Hessen, Trimestri I, An. 1724, p. 7, seqq.*

Beschreibung des andern Iubilaei der Vniuersitaet Marpurg.

v. ibid. Trimestri II, 1727, p. 141, seq.

Ioh. TILEMANNI, dicti SCHENCK, Vitae Professorum Theologiae, qui in illustri Academia *Marpurgensi*, a fundatione ad nostra vsque tempora docuerunt. Accedit *Wilh.* DILICHII Manuscriptum, *Marb. Cattor. ap. Phil. Casim. Mullerum, 1727, 4.*

Ausführliche Beschreibung der Solennitaeten der Vniuersitaet Marpurg, *bey Ankunfft Sr. Koenigl. Majest. in Schweden daselbst,* Marburg, *bey P. C. Müller, 1731, 4.*

Documentirte Geschichts-Erzehlung, und daraus fliessende rechtliche Demonstration, daß die vom Landgrafen Philippo Magnanimo fundirte Vniuersitaet zu Marburg etc. *1650 gaentzlich aufgehoben, dahergegen von dem Fürstl. Hause Hessen-Cassel 1653 die ietzige neue Vniuersitaet daselbst einseitig aufgerichtet worden etc.* Darmstatt, *1738, fol.*

Ioh. Adolphi HARTMANN Dissertatio, qua Academia praesens *Marpurgensis* eadem cum Anno 1527 instituta ostenditur, *Marb. per P. C. Müller, 1738, 4.*

— Ex-

— Exercitatio philosophica, qua Academiae laudandae natura ostenditur, eaque Academiae *Marburgensi* applicatur, *ibidem*, *1741*, 4.

Ioh. Nic. SCHWENDLER *Bericht von der gegenwaertigen Verfassung der Vniversitaet* Marburg, *1748*, 4.

Marburgische Beytraege zur Gelehrsamkeit, nebst den Neuigkeiten der Vniversitaeten Marburg *und* Rinteln, *auch einer Vorrede* Ioh. Geo. ESTORS, *Marburg*, *in der Müllerischen Buchhandlung*, *1749*, *8*.

MOLSHEMENSIS.

Archiducalis Academia *Molshemensis*, Apostolica Caesareaque autoritate firmata, et explicata Panegyrico, quem Libris IV diuisum Reuerendiss. et Serenissimo Principi Leopoldo, Archiduci Austriae, Episcopo Argentinensi et Passauiensi, munificentissimo Academiae fundatori, solemni promulgationis die VI Kal. Septemb. publica totius Alsatiae Panegyri dixit, dicauit, consecrauit, Collegium Academicum Societatis Iesu Molshemensis, *Molshemii*, *typis Ioh. Hartmanni*, *1618*, 4.

Primitiae Archiducalis Academiae *Molshemianae*, in prima Doctorum SS. Theologiae Inauguratione solemniter d. 18 Aug. an. 1618 celebrata, tum a promotore, tum a Doctoratus Candidatis, propositae et collectae, *Molshemii*, *typis Ioh. Hartmanni*, *1618*.

* Primum inter has primitias occupat locum *Adami* CONTZEN Consilium de noua Vniuersitate *Molshemiana* tuenda. Sequitur deinde *Stephani* RVIDII augusta S. Scripturae maiestas, vulgo non obuia; *Iodoci* COCCII Parallelon Bibliacum visionis, quae oblata est D. IOANNI Apoc. I, et DANIELI cap. X; *Henr.* REFFAY Crisis orthodoxa de falso haereticorum criterio; *Ioannis* CLEINEN Corollarium Theologicum, fidem etiam hosti seruandam ad Genes. XXXIV, 30; *Theodorici* WARINI Demonstratio sacra, qua serie chronologica ostenditur, eadem auctoritate haereses huius temporis damnatas esse, qua superiorum temporum aliae in Catholica Ecclesia repudiatae fuerunt; *Henrici* BROICH Hyperaspistes Theologiae scholasticae.

Relatio ex Parnasso: I) *Ein Proceß zwischen der neuen Academie zu* Mollsheim *in Elsaß*, *und denen übrigen alten Academien am Rheinstrom.* II) *Gespraech im Parnasso unter den Gelehrten über dem Programmate gehalten, so, der neuen Academie sechs erster promovirter Doctorum halber, ausgangen.* III) *Examen, oder Verhoer, der Gelehrten halb aus dem Elsaß bürtig im Parnasso, durch zween verordnete Commissarios.* IV) *Bericht*, *so* Conradus LYCOSTHENES *denen Commissariis übersandt hat.* V) *Vngereimte Vergleichung* D. ERASMI Roterodami *mit* D. Mart. LVTHERO, *durch* Theophilum ELYCHNIVM, *Straßburg*, *bey Cph. von der Heyden*, *1619*, 4.

OSNABRVGENSIS.

Academia Carolina *Osnabrugensis*, siue Athenaeum Christianum virtutis et eruditionis encyclopaediae acquirendae, a Carolo M. Imperatore, in vrbe *Osnabrugensi* ante octingentos annos institutum, nunc recenter ab Illustriss. et Reuerendiss. Principe ac Domino Francisco Guilielmo, Episcopo Osnabrugensi, Mindensi et Verdensi, etc. restitutum ac dotatum, nec non a S. D. N. Vrbano Papa VIII approbatum, atque ab Inuictiss. Imperatore Ferdinando II confirmatum an. 1630, *Osnabr. 1630*, *fol. cum fig. aen.*

Diploma Caroli M. Imperatoris de Scholis *Osnabrugensis* Ecclesiae Graecis et Latinis, critice expensum ab A. I. *1717*, 4.

Ioh. Geo. ECCARDI Censura Diplomatis Carolini de Scholis *Osnabrugensis* Ecclesiae

Graecis et Latinis, ab obiectionibus *Iod. Herm.* NVNNINGHI vindicata, *Helmst. ap. Sal. Schnorr*, *1721*, 4.

Ioh. Cph. KOECHERI Historia Academiae *Osnabrugensis*, nunc primum edita.

Inserta est HEVMANNI Bibliothecae histor. Academ. *Gottingae*, *1739*, 4. pag. 125-142.

PADERBORNENSIS.

Paderbornensis Studii et Collegii Soc. Iesu Institutio, a Paulo V edita 1615.

v. in Bullario magno Romano, Tom. III, p. 234, et in LVNIGII Spicilegio ecclesiast. P. II, p. 748.

Panegyricus, die natali Academiae Theodorianae *Paderbornensis*, Theodoro, Episcopo Ecclesiae *Paderbornensis*, eius fundatori, a Collegio Academico Societ. Iesu oblatus, in quo de *Westphaliae* ac *Paderbornae* rebus non pauca e veteri recentique memoria disseruntur, *Paderbornae, typis Matth. Pontani*, *1616*, 4.

Et subiunctus est Monumentis *Paderbornensibus*, Amst. *1672*, 4. et *Lemgov. 1714*, 4.

* Auctor huius Panegyrici est *Ioh.* HARRION, *Iesuita Belg.* vid. PLACCIVS de Anonymis, pag. 381.

PRAGENSIS.

Adami ROSACINI Oratio panegyrica de Boemiae reuiuiscentia et triplici visitatione, deque Academiae instaurandae auctoritate et excellentia, *Pragae*, *typis Pauli Sessii*, *1615*, 4.

Sam. MARTINII Parentatio antiquissimae Bohemorum, quae *Pragae* fuit, Academiae, cuius ortus, cursus et occasus simplici stilo historico pro Oratione Academica describitur, habita Wittebergae 1623.

v. inter *Eiusd.* sex Orationes Academicas, *Witteb. 1624*, 8.

Mart. Xauerii VOLCKMAN Gloria Vniversitatis Carolo-Ferdinandeae *Pragensis* trIgInta trIbVs enCoMIIs orbI DIVVLgata, *Pragae*, *typis Vniuersitatis*, *1672*, 4. *cum fig. aen.*

* Ex hoc Scripto in Cl. HEVMANNI Bibliotheca Histor. Academ. p. 170 videntur duo facta esse, dum ibi paullo post huius titulum memoratur: *Geo.* WEIS Gloria Vniuersitatis *Pragensis*, cui errori ansam forte dedere verba haec in Dedicatione occurrentia: *dicata a M. X. Volckmanno Leopoldo Imperatori*, *Cancellario*, *Rectori*, *etc. dum praeside* Geo. WEIS, *e Societ. Iesu etc. Theses philosophicas tueretur.* Ipse vero Cl. HEVMANNVS hoc scriptum oculis haud vsurpauit, vnde facile ab eo, ex quo titulum depromsit, in errorem hunc deduci potuit.

Bohusl. Matthiae GICZINSKY Programmatum Academiae *Pragensis* quinquennalium cum semestri, sub variis Rectoribus, Prorectoribus et Facultatis Philosophicae Decanis, Fasciculus anni 1610, 1611, 1612, 1613, 1615, *Pragae, typis Ioh. Strzibrsky*, *1616*, 8.

RINTELIENSIS.

Iusti REIFFENBERGII Oratio in Academiae *Rintelensis* Inaugurationem, hab. 1621.

v. in *Iusti* REIFFENBERGII Orationibus, *Amst. 1639*, 12. p. 97-132.

Fama posthuma D. Ernesti Holsato-Schaumburgici Principis, quondam S. R. I. fundatoris laudatissimi, et *Rintelium* Academicum, historica descriptione illustratum, opera *Ioh.* EICHRODII, *Iusti* REIFFENBERGII, et *Petri* FINXII, *Rintelii*, *typis Petri Lucii*, *1622*, 4.

Ioh. GISENII Repurgatio Collegii *Rintelensis*, a Caluinianis occupati, commaculati et deformati, *Rintelii*, *1624*, 4.

—— Academiae *Rintelensis* Repurgatio a Pontificiis, *Rintelii*, *1629*, 4.

Liborii HAREMANNI *Ehren-Gedaechtniß-Predigt der Vniversitaet* Rinteln, *1625*, 4.

Ioh.

Ioh. GISENII Denuntiatio instaurationis Academiae Ernestinae, per illustrissimam Elisabetham factae, *Rintelii*, *1642*.

Cph. Ioach. BVCHOLZII Oratio de statu Academiae Ernestinae, *Rintelii*, *typis Petri Lucii*, *1644*, 4.

* Cl. HEVMANNVS in Biblioth. Acad. p. 173 nominat *Andr. Henr.* BVCHOLZII Librum de statu Academiae Ernestinae, dum hanc, sine dubio, orationem indicare voluit.

Mich. WATSONII Oratio de procurando Academiae Hasso - Schaumburgicae incremento, *Rintelii*, *typis Petri Lucii*, *1660*, 4.

Henr. Ern. KESTNERI *Rintelium* crescens et decrescens, f. Oratio de origine, progressu, fatis et statu Vniuersitatis *Rintelienfis*, adiectis in fine Priuilegiis Caesareis et Catalogo Professorum, *Rintelii*, *sumt. I. G. Fabri*, *1703*, 4.

Historia et Monumenta primi festi saecularis, quod Iubilaeum vocant, quo Academia Hassiaco - Schauenburgica, quae *Rintelii* ad Visurgim est, memoriam Inaugurationis d. 17 et 18 Iulii 1721 celebrauit. Historiam stilo Latino et Germanico expressit, Professorum seriem recensuit, et nonnulla publice dixit, *Frid. Guil.* BIERLINGO, *Rintelii*, *exc. Ioh. Godofr. Enax*, *1721*, *fol.*

Nachricht von der Vniversitaet Rinteln.

S. *in der Historie der Gelehrheit derer Hessen*, *Trimestri III*, *Anni 1724*, *p. 285*, *sqq.*

Eberh. Dav. HAVBERI Historia Scholae Academicae *Stadthagensis*, quae postea, *Rintelium* translata, pleniorem Academiae formam accepit.

v. in *Eius* Primitiis *Schauenburgensibus*, Guelpherb. *1728*, *8.* p. 233 - 296.

Marburgische Beytraege zur Gelehrsamkeit, *nebst den Neuigkeiten der Vniversitaeten* Marburg *und* Rinteln.

v. supra Artic. *Marburg.*

ROSTOCHIENSIS.

Bulla fundationis Academiae *Rostochiensis* et Ferdinandi Imperatoris Confirmatio eiusdem, *Rost. typis Ioach. Pedani*, *1620*, 4.

—— Eadem, *Rost. typis Nic. Kilii*, *1653*, 4.

—— Eadem, *ibidem*, *typis Ioh. Wepplingii*, *1707*, 4.

Et exst. in Recens. Actor. erudit. Rostoch. Collect. I, p. 234.

Ioh. PADI Comoene, [Carmen, in quo notatu digna de Academia *Rostochiensi* continentur, Seculo XV scriptum.]

S. *in dem Mecklenburgischen Gelehrten-Lexico*, Rostock, *1729*, *8.* *Part. VII*, *pag. 31 - 48.*

Lucae BACMEISTERI de Schola et Academia *Rostochiensi* Obseruatio.

v. in *Ern. Ioach.* WESTPHALII Specimine Documentor. ineditor. Mecklenburg. adiecto *Eiusd.* Tractatui de consuetudine ex Sacro et Libro, *Rost. 1726*, *8.* p. 177 - 185.

Arn. BVRENII Oratio de disciplina Scholae *Rostochianae*, cum praefatione *Phil.* MELANCHTHONIS.

v. inter MELANCHTHONIS Declamationes, *Seruestae*, *1586*, *8.* Tom. IV, p. 161.

Scripta in Academia *Rostochiensi* publice proposita, ab An. CHRISTI 1560 vsque ad Octobrem anni 1563, et inde ad initium anni 1567, Partes duae, *Rost. exc. Iac. Transyluanus*, *1567*, *8.*

* Editor est, vt ex Praefatione apparet, *Ioh.* POSSELIVS.

Ioh. CASELII Gratulatio ad Ioannem, Ducem Megapolit. ingredientem *Rostochium*, [in qua statum Academiae sui et praecedentis temporis describit,] *Rost. typis Aug. Ferberi*, *1588*, 4.

De Academiae *Rostochiensis* varia fortuna, Collegiis, Rectoribus et Professoribus.

v. *Petri* LINDEBERGII Chronic. *Rostoch.* Lib. V, Cap. VII, VIII, IX, X, XI, *Rost.* *1596*, 4.

Ioh. MELINI Anagrammata Principis Megapolitani, Regis Daniae, et Ducum quorundam,

rundam, Doctorum Magistrorumque Academiae *Rosaceae*, descriptionem continentia, *Rost. 1596, 8.*

Nomina Doctorum Magistrorumque hic laudatorum exhibet SCHVTZIVS in Vita CHYTRAEI, Lib. III, p. 394.

Mart. BRASCHII Oratio ad Vlricum, Ducem Megapolitanum, Visitationem Academiae *Rostochiensis* instituentem, *Rost. 1599*, 4.

* In hac Oratione concinne describi origines ac vicissitudines Academiae *Rostochiensis* ex SCHVTZII Vita CHYTRAEI iam docuit HEVMANNVS in Biblioth. Acad. pag. 178.

Rudolphi II Imp. *der Vniuersitaet zu* Rostock *und dero Gliedmassen ertheilter Schutz- und Schirm-Brief de anno 1600*, Rostock, *1657*, 4.

PHILARETIS Epistola ad Centumuiros *Rostochienses* de vindicanda nece *Ioh.* MARQVARDI, *Rigensis*, adiecta querela Studiosorum in Academia *Rostochiensi*, Rigae, *1614*, 4.

Responsum Iuris in criminali casu Castritiano pro Academia *Rostochiensi*, 1618, 4.

Iubilaeum Academiae *Rostochiensis* festum, hebdomade sabbataria, centenarium eiusdem tertium inchoante, etc. mense Novembri anni 1619 celebratum, *Rostochii, typis Ioach. Pedani, 1620*, 4.

Ioh. MAVTNERI Rosa Varniaca reflorescens, seu Lyceum *Rostochiense* anagrammaticum, correctius et auctius, *Litteris Ioh. Reusneri, 1636, 16.*

Laur. BODOCKII Rosa Varniaca, siue Oratio an. 1644 ipso die natali Academiae d. 12 Nouembr. recitata, *Rost. 1644, 8.*

Adolph Friederich *und* Gustav Adolphs, *derer Hertzogen zu Mecklenburg, Befehle und Inhibitiones an die Stadt* Rostock, *von allen Attentatis und Exactionibus wieder die Vniversitaet daselbst, pendente Appellatione in Camera Imperiali abzustehen*, Rostock, *1663*, 4.

Ioh. Bernh. ZINZERLINGII Fasti Rectorales *Laciburgici*, hoc est, series Rectorum Academiae *Rostochiensis*, ab ipsis incunabulis ad hanc vsque aetatem producta, *Rost. 1668, fol.*

Gottlob Frid. SELIGMANNI Oratio in inaugurationem Auditorii maioris *Rostochiensis* restaurati, hab. 1683.

v. inter *Eiusd.* Oratt. et Programmata, *Dresdae, 1712, 8.* p. 33, seqq.

Andr. Dan. HABICHORSTII *Rostochium* Literatum, exhibens Litteratorum, qui *Rostochii* 1698 et 1699 vixerunt, viuuntque, syllabum, septem ordinibus distinctum, cum Vitis praecipuorum, sub initium anni 1700 publicatum, *Rost. typis Ioh. Wepplingii, 8.*

Sebast. BACMEISTERI *Megapoleos* litteratae, h. e. Historiae litterariae *Megapolensis*, speciatim *Rostochiensis*, Prodromus, in quo agitur de Rectoribus Academiae *Rostochiensis*, ab eius incunabulis an. 1419 vsque ad annum 1700, post ipsius obitum auctus et emendatus ab Auctoris filio, *Ioh.* BACMEISTERO, *cum fig. aen.*

v. in *Ern. Ioach. de* WESTPHALEN Monument. German. Tom. III, p. 1005-1306.

—— *Megapoleos* litteratae, speciatim *Rostochiensis*, Liber I de ICtis *Rostochiensibus*, ab anno Academiae initiali vsque ad annum 1700, *cum fig. aen.*

v. ibid. pag. 1307-1420.

—— *Megapoleos* litteratae, speciatim *Rostochiensis*, Liber II, de Medicis a tempore natali Academiae vsque ad annum 1700, *cum fig. aen.*

v. ibid. pag. 1419-1468.

Ioh. Nic. QVISTORPII Programma in festiuitate incarnationis filii Dei propositum, in quo simul seriem Rectorum Academiae

demiae *Roftochienfis* per Seculum XVII exhibet, *Roft. 1700, 4.*

Dav. Henr. KOEPKENII Programma de initiis Academiae *Roftochienfis*, Roft. 1704, 4.

Ioach. MANZELII Epiftola ad *Ioh.* FECHTIVM, an. 1706 d. 26 Dec. fcripta, de gloria Academiae *Roftochienfis* ex Profeffioribus longaeuis, *Roft. 1706, 4.*

Reinh. Henr. ROLLII Differtatio de meritis *Weftphalorum* in Academiam *Roftochienfem*, Praefide *Franc. Alb.* AEPINO, *Roft. 1707, 4.*

Ioh. FECHTII Programma de Theologiae Doctoribus in Academia *Roftochienfi* promotis, *Roft. 1709, 4.*

Iac. Cph. WOLFII Differtatio de Rectoribus Academiae *Roftochianae* magnificentiffimis atque illuftribus, Praefide *Franc. Alb.* AEPINO, *Roft. 1714, 4.*

Otton. Frid. SCHVTZII Vita *Dav.* CHYTRAEI, *Hamb. 1720-1728, 8.*

* Titulum integrum vide, fuo loco, inter Vitas fingulorum Eruditorum. Quam multum ad Hiftoriam Academiae *Roftochienfis* liber hicce faciat, iam monuit HEVMANNVS in Biblioth. Acad. p. 182.

Annales litterarii *Mecklenburgenfes*, Roft. *1721, 1722, 8.*

v. fupra, Lib. II, Cap. III, Sect. IV.

Geo. Frid. STIEBERI *Vorrede von Stifftung der Vniverfitaet* Roftock.

Praemittitur EIVSDEM *Hiftorie der Gelehrfamkeit im Hertzogthum* Mecklenburg, *Güftrow und Leipzig, 1721, 8.*

Recenfionum Actorum Eruditorum aliorumque memorabilium in alma *Roftochienfi* Collectio I, II, *Roft. ap. Mart. Chrift. Schwechtenium, 1725, 1726, 8.* *

* Praecipuum huius Diarii Auctorem effe *Geo.* DETHARDINGVM, docet Cl. HEVMANNVS in Biblioth. Acad. p. 183.

Status Academiae *Roftochienfis* anni 1725.

v. in Bibliothecae Lubecenfis Vol. I, pag. 93-139, *Lubecae, 1725, 8.*

Ioh. Henr. a SEELEN Schediafma hiftoricum de Academia *Roftochienfi* apud *Lubecenfes* anno 1487 et feqq. commorata, *Lubecae, 1732, 4.*

v. etiam inter *Eius* Mifcellanea, *Lubecae, 1734, 8.* Vol. I, pag. 214-232.

Etwas von gelehrten Roftockifchen *Sachen für gute Freunde*, Ann. 1737, 1738, 1739, *Roftock, bey Martin Warningk, 1737-1739, 8. Voll. III.*

* Huius operis, in quo Hiftoria Academiae *Roftochienfis*, cum antiqua, tum recentior, defcribitur, Auctores funt *Ioh. Chr.* BVRGMANNVS et *Ern. Ioh. Frid.* MANTZELIVS, ille Theologus, hic ICtus *Roftochienfis* Academiae, vid. HEVMANNI Biblioth. Acad. p. 183, 184.

Gefchichte der Iuriften-Facultaet, in der Vniverfitaet zu Roftock, *Roftock, bey Geo. Ludw. Fritfchen, 1745, 8.*

SALZBVRGENSIS.

Ferdinandi Imp. Diploma, quo 1620 confirmauit Academiam *Salzburgenfem.*

v. in LVNIGII Germaniae facrae diplomaticae Continuatione, p. 1045, feqq.

Hiftoria Vniuerfitatis *Salisburgenfis*, opera et ftudio R. P. * Presbyteri et Monachi Benedictini e Congregatione S. Blafii in Sylua nigra, *Bonndorffii, typis Ioh. Bapt. Waltpart, 1728, 4.*

TREVIRENSIS.

Nicolai V Papae Bulla fundationis Academiae *Treuirenfis.*

v. in LVNIGII Germaniae facrae diplomaticae continuatione, p. 221.

Iac. MEELBAVM Sylua Academica, fiue de antiquitate vrbis et Academiae *Treuirorum* Difcurfus, *exc. Hub. Reulandt, 1657, 8.*

TVBINGENSIS.

Eberhards *des aeltern, Grafens, nachmahls erften Hertzogs zu Würtemberg, Stifftung der*

der Vniverſitaet zu Tübingen, *de anno 1477.*

S. *in* Ioh. Iac. MOSERS *Erlaeutertem Würtemberg,* Tübingen, *1729, 8. I Theil, pag. 28.*

Nicod. FRISCHLINI Stipendium *Tubingenſe* Ludouici, Ducis Würtembergici, vna cum Superattendentibus et Magiſtris domus omnibus, itemque Gymnaſia monaſtica, cum eorum Abbatibus, deſcripta carmine, *Tubingae, ap. vid. Vlr. Morhardi, 1569,* 4.

v. etiam in *Ioh. Vlr.* PREGIZERI Sueuia et Wirtenbergia ſacra, *Tubingae 1717, 4.* pag. 260, ſeqq.

Theod. SNEPFFII Oratio in laudem domus Wirtenbergicae et Academiae *Tubingenſis*, hab. 1578, d. 20 Februarii, *Tubingae, exc. Geo. Gruppenbachius, 1578,* 4.

Iac. ANDREAE Oratio de Diſciplina in Academia *Tubingenſi* inſtauranda et conſeruanda, *Tubingae, exc. Geo. Gruppenbach, 1583,* 4.

Erh. CELLII Imagines Profeſſorum *Tubingenſium*, Senatorii praecipue ordinis, qui hoc altero Academiae Seculo 1577 inchoato in ea, et hodie 1596 viuunt ac florent, et interea mortui ſunt, elegiis ἰσαριθμοστίχοις, ſingulorum vitam breuiter recenſentibus, illuſtratae, *Tubingae, typis Auctoris, 1596,* 4.

Hertzog Friedrichs *zu Würtemberg Ordination der Vniverſitaet zu* Tübingen, *d. d. 1601, 18 Febr.*

S. *in* Ioh. Iac. MOSERS *Erlaeutertem Würtemberg, II Theil, p. 34-162.*

Conſtitutiones et Leges Friderici, Ducis Würtembergici, Collegii Ducalis in *Tubingenſi* Academia inſtituti, *Tubingae, typis Cellianis, 1606,* 4.

—— Eaedem, renouatae, auctae et confirmatae, *ibidem, 1614,* 4.

Ordnung und Freyheiten, das Fürſtliche neue Collegium zu Tübingen *betreffend, welche der Durchl. Hochgeb. Fürſt und Herr* Iohann Friedrich, *Hertzog zu Würtemberg, etc. verneuert, gemehret und beſtaetiget, im Jahr 1609,* Tübingen, *in der Celliſchen Druckerey, 1609,* 4.

Iac. EHINGERI Oratio de laudibus Academiae *Tubingenſis*, Tub. *1611,* 4.

—— Eadem Oratio, cum Supplemento *Cph.* BESOLDI.

v. in BESOLDI Opere politico, *Argent. 1641,* 4.

Ioh. Mart. RAVSCHERI Profeſſores Academiae *Tubingenſis*, quales erant anno 1613, carmine deſcripti, *Tub. typis Ioh. Alex. Cellii, 1613,* 4.

Geo. Theod. HOFFMANNI Academia *Tubingenſis*, vt erat a CHRISTO nato 1630 ἀναγραμματικῶς deſcripta, *Tub. typis Eberh. Wildii, 1630,* 4.

Geo. Cph. von GOELNITZ Panegyricus Academiae *Tubingenſis*, Tub. *ex offic. Brunniana, 1649,* 4.

Ordo Studiorum in Academia *Eberhardina*, quae *Tubingae* eſt, praeſcriptus A. C. 1652, *Tub. formis Cellianis, 1652,* 4. et *ibidem, formis Reiſianis, 1664,* 4.

Leges et Priuilegia illuſtris Collegii, quod *Tubingae* eſt, ab Eberhardo III renouata, interpolata et confirmata de anno 1666.

S. *in* Ioh. Iac. MOSERS *Erlaeutertem Würtemberg,* Tübingen, *1729, 8. I Theil, pag. 123.*

Ioh. Cunr. HOESLINI *Tubinga* in flore, carmine deſcripta, *Tub. litteris Kernerianis, 1667,* 4.

Ioh. Vlr. PREGIZERI *Eberhardina* magnis Imperiis et ciuibus illuſtris, ſ. Carmen de Rectoribus eius Academiae, *Tub. typis Ioh. Henr. Reiſii, 1675,* 4.

Balth. RAITHII *Tubinga* ſedes ſat congrua Muſis, ſeu Diſſertatio hiſtorica de *Tubinga*, Tubingae, *1677,* 4.

Eber-

Eberhardina altero Iubilaeo felix, seu celebrati an. 1677 ab Vniuersitate *Tubingensi* festi Secularis historica descriptio, *Tub. litter. Greg. Koerneri, 1682, fol.*

Geo. Conr. PREGIZERI de Origine, progressu et celebritate illustris Stipendii Theologici *Tubingensis*, hab. 1702.

v. in *Ioh. Vlr.* PREGIZERI Sueuia Sacra, *Tub. 1712, 4.* p. 232, seqq.

Ioh. Iac. MOSERI Vitae Professorum *Tubingensium* ordinis Theologici, Decas I, cum Praefatione D. PFAFFII, *Tub. litteris Hiobi Franckii, 1718, 4.*

Ioh. Chr. KLEMMII Series Professorum Linguae Hebraicae in Academia *Tubingensi.*

S. *in* Ioh. Iac. MOSERS *Erlaeuterten Würtemberg, Part. I, p. 119 - 123.*

—— Series Professorum Linguae Graecae in Academia *Tubingensi.*

v. *ibid.* Part. II, pag. 1 - 7.

—— Sermo Academicus de Facultate Theologica *Tubingensi*, dictus d. 1 Nov. 1747, *Tub. 1748, 4.*

VIENNENSIS.

Maximimiliani I, Imp. Diploma de instaurandis Studiis humanitatis [in *Viennensi* Gymnasio,] cum Notis et Obseruationibus *Ioh. Henr. a* SEELEN, *Lubecae, 1723, 4.*

Et exst. inter *Eiusdem* Selecta Litteraria, *Lubecae, 1726, 8. p. 488, seqq.* vbi simul p. 490. priores huius diplomatis editiones indicantur.

Geo. EDERI Catalogus Rectorum et illustrium virorum Archigymnasii *Viennensis*, in quo, praeter elegantissimam temporum seriem, summa quaedam continentur quasi capita earum rerum, quae celeberrimae huic Academiae sub cuiusque magistratu contigerunt memoria dignae, ab anno 1237, vsque ad annum 1559, *Viennae Austr. exc. Raph. Hofhalter, 1559, 4.*

* Adiecta sunt huic exemplo Continuatio manuscripta vsque ad annum 1606, Reformatio Vniuersitatis *Viennensis*, et quaedam alia.

—— Idem Liber, cum auctario Rectorum, et aliorum Academiae eiusdem illustrium virorum, ab ao. 1559, ad annum 1644, *Viennae, 1645, 4.*

—— Idem, denuo reuisus et auctus, atque vsque ad annum 1670 continuatus, labore et studio *Pauli de* SORBAIT, *Viennae Austr. typis Matth. Cosmerouii, 1670, 4.*

Car. MVSARTVS de Academiae *Viennensis* in Austria antiquitate, nobilitate et celebritate.

Praemittitur Prooemii loco *Eiusdem* Adolescenti Academico, *Duaci, 1633, 8.*

De ortu Academiae *Viennensis*, eiusque Statutis et Priuilegiis.

v. Petri LAMBECII Commentar. de Bibliotheca Caesar. *Vindobonensi*, Lib. II, Cap. V, p. 79 - 239.

Calendarium Academicum celeberrimae et antiquissimae Vniuersitatis *Viennensis* ad multos annos, complectens eiusdem Rectores ab anno 1570, quo vltimus Catalogus conditus est, Cancellarios et Superintendentes Caesareos, a tempore fundationis omnes Rectores Collegii Academici, Societis Iesu vero, ab anno vnionis 1622, vsque huc; simul etiam vniuersa quatuor Facultatum et Nationum membra, modo viuentia, cum eorundem Patronis etc. *Viennae Austr. ap. Cosmerouii viduam, 1693, 4.*

Iosephi REICHENAV Conspectus Historiae Vniuersitatis *Viennensis* ab initio eius vsque ad annum 1465, ex actis veteribusque documentis erutae, *Viennae, typis Wolfg. Schwendimann, 1722, 8.*

Sebast. MITTERDORFFERI Conspectus huius Tomus II, ab anno 1465, vsque ad annum 1565, *Viennae, 1724, 8.*

— Conspectus huius Tomus III, ab Ao. 1565, vsque ad Annum 1701, *Viennae, typis Wolfg. Schwendimann, 1725, 8.*

De Origine Academiae *Viennensis.*

v. *Ant.* STEYRERI Commentar. pro Historia Alberti II, Ducis Austriae, *Lips. 1725, fol.* p. 409 - 453.

Catalogus Rectorum eiusdem Academiae ab Ao. 1363, vsque ad An. 1500.

v. *ibid.* pag. 453 - 487.

Franc. HOELLERI Specimen Historiae Cancellariorum Vniuersitatis *Viennensis*, eorundemque Praepositorum Ecclesiae ad S. Stephanum, *Viennae, typis Wolffg. Schwendimann, 1729, 8.*

WITTEBERGENSIS.

ANONYMI Centuria Scriptorum in Acad. *Lipsiensi, Wittebergensi* et *Francofurtana* vsque ad annum 1515, *Helmst. 1660*, 4.

v. supra, inter Scriptor. de Acad. *Francof. ad Viadrum.*

Academiae *Wittenbergensis* Leges, *Wittenb. 1545*, 4.

Academiae *Wittenbergensis* Leges, *Wittenb. 1646*, 4.

Scripta quaedam, in Academia *Vitebergensi* a Rectoribus, Decanis, et aliis eruditis Viris, publice proposita ao. 1544, vsque ad finem anni 1545, *Viteb. ap. Ios. Klug, 1546, 8.*

Der Vniversitaet zu Wittenberg *Ordnung von Kleidung, Geschmuck, Bekoestigung der Hochzeiten, Gastereien etc. mit einer Lateinischen Vermahnung des Rectoris*, Wittenberg, *durch Georg Rhaw, 1546*, 4.

ANONYMI Oratio de initiis, progressionibus et incrementis doctrinae eruditae in Academia *Lipsiensi* et *Witebergensi*, habita 1560.

v. inter MELANCHTHONIS Declamationes, Tom. V, p. 375 - 397.

Leges Academiae *Wittenbergensis* de Studiis et moribus Auditorum, *Witteb. ap. Geo. Rhaw, 1562, 8.*

— Eaedem, *Ibid. ap. Hans Lufft, 1573*, 4.

— Eaedem, *Ibid. ap. Geo. Rhaw, 1597, 8.*

Ioh. MATTHESII *Predigt von der Christlichen und weitberühmten Schul* Wittenberg, *und wie sie aufkommen.*

Est Concio XVI, in *Eius* Historia LVTHERI, *Norib. 1570*, 4.

Mart. OBERNDORFERI Oratio de initiis atque incrementis Academiae *Wittebergensis*, et in hac repurgatae doctrinae Euangelii, *Witteb. exc. Clemens Schleich et Ant. Schoene, 1574, 8.*

Iac. ANDREAE Oratio de instauratione studii theologici in Academia *Wittebergensi*, ad eam puritatem doctrinae coelestis, in quam viuente LVTHERO Doctores sacrarum litterarum pie consenserunt, *Witteb. exc. Ioh. Crato, 1577*, 4.

Scripta, publice proposita a Professoribus in Academia *Wittebergensi* ab an. 1540, vsque ad an. 1553, *Witteb. exc. heredes Petri Seizii, 1553, 8.*

Scriptorum, publice propositorum a Professoribus in Academia *Wittebergensi* ab ao. 1540, vsque ad ao. 1553, Tomus I, *Witteb. ap. haered. Geo. Rhaw, 1560, 8.*

— Tomus II, complectens annum 1553, et tres sequentes, *ibidem, 1556, 8.*

— Tomus III, complectens annum 1556, et tres sequentes, *ibidem, 1559, 8.*

— Tomus IV, complectens annum 1559, et duos sequentes, vsque ad festum Michaelis, *ibidem, 1561, 8.*

— Tomus V, complectens tempus a 15 Calend. Octobris anni 1561, vsque ad eundem diem anni 1563, *ibidem, in offic. Ioh. Lufft, 1564, 8.*

— Tomus VI, complectens tempus a die Lucae anni 1563, vsque ad Calendas Maii anni 1566, *ibidem, exc. Ioh. Schwertel, 1568, 8.*

— Tomus VII, complectens ea, quae propo-

propofita fuere a Calend. Maii anni 1566, vfque ad Calend. Maii anni 1569, *ibidem, exc. Clemens Schleich et Ant. Schoene,* 1572, 8.

Cph. PEZELII *Erzehlung, was fich mit denen An. 1574 vertriebenen* Wittenbergifchen *Theologen begeben*, Bremen, 1580, 4.

Phil. MELANCHTHONIS Differtatio de Academiae *Wittebergenfis* legibus et Theologicae Facultatis Statutis.

v. in *Eius* Confiliis Theolog. a *Cph.* PEZELIO editis, *Neuftadii, 1600, fol.*

Sal. GESNERI Oratio de tribus fummis beneficiis, quibus Academia *Wittebergenfis* condecorata, *Witteb.* 1601, 4.

Acta Iubilaei Academiae *Wittebergenfis*, celebrati 1602, d. 18 Octobris, *Witteb. exc. Laur. Seuberlich*, 1603, 4.

Laur. RHODOMANNI Oratio de praecipuis Dei beneficiis, a Deo per feptem Saxoniae Electores, LVTHERVM, et MELANCHTHONEM, in Academiam *Wittebergenfem* collatis, *Witteb. typis Cratonianis*, 1602, 4.

v. etiam in Actis Iubilaei.

Aeg. HVNNII Oratio de beneficiis Dei in Academiam *Wittebergenfem*, habita fefto natalitio eiusdem Academiae, *Witteb. typis Mullerianis*, 1602, 4.

Et exft. in Actis Iubilaei modo laudatis.

Frid. TAVBMANNI Carmen feculare, dictum in Natali Academiae *Wittebergenfis* centefimo 1602, *Witteb. typis Mullerianis*, 1602, 4.

Ioh. ZANGERI Oratio fecularis in Academia *Wittebergenfi*, Collegii iuridici nomine, habita, *Witteb. typis Laur. Seuberlichii*, 1602, 4.

v. etiam in Actis Iubilaei.

Andr. SCHATONIS Oratio fecularis de ftudii medici in Academia *Wittebergenfi* initiis et progreffionibus, *Witteb. per Zachar. Lehmann*, 1602, 4.

Et exft. in Actis Iubilaei.

Balth. MENCII Decanatus, ita fcriptus, vt contineat non folum Orationes et Scripta omnia, cum ab aliis, tum a fe ipfo, tempore adminiftrationis fuae, etc. propofita, verum etiam perpetuam ideam et σκιαγραφίαν officii huius, pro more inftitutoque Academiae *Witebergenfis*, exhibeat, *Witteb. impr. Wolfg. Mufculus*, 1606, 8.

— Elogia Doctorum et Profefforum Theologiae in Academia *Wittebergenfi*, Witteb. 1606, 8.

— Hiftorica narratio de feptem Electoribus Saxoniae, et vno Proelectore, qui Academiam *Wittebergenfem* condiderunt, fundarunt, et immunitatibus ac priuilegiis ditarunt, amplificarunt, et locupletarunt, et LVTHERI doctrinam defenderunt, ac propugnarunt. Infertis fimul decem *Wittebergenfium* Paftorum primariorum vitis, *Witteb. exc. Laur. Seuberlich*, 1611, 8.

Ioh. BISMARCI Vita et res geftae praecipuorum Theologorum etc. Liber I, continens vitam et res geftas Theologorum *Vitebergenfium*, Halae Saxon. *typis Cph. Bismarci*, 1614, 4.

Hiftorifche kurtzgefaßte Nachricht von der Stadt und Vniverfitaet Wittenberg *Vrfprung, Wachsthum, und ietzigem Zuftande*, Wittenberg, 1620, 8.

Andr. SENNERTI Athenae et Infcriptiones *Wittebergenfes*, Libri II, Editio altera, auctior et correctior, *Witteb. typis Ioh. Wilckii*, 1678, 4.

Prodiit primo *ibidem*, 1655, 4.

Gottfr. SVEVI Academia *Wittebergenfis*, ab anno fundationis 1502 ad annum 1655, continens Priuilegium Imperatoris, Bullam Papalem, nomina Rectorum et Profefforum etc. Acceflerunt Infcriptiones *Wittebergenfes* vfque ad annum 1655, *Witteb. per. Mich. Wendt*, 1655, 4.

Das ietztlebende Wittenberg, *Wittenb.* *1701*, *12.*

Das jubilirende Wittenberg, *Wittenb.* *1702*, *4.*

Nachricht vom celebrirten andern Jubelfest der Academie zu Wittenberg, *samt dabey gehaltenen Promotionibus.*

S. *in aufgefangenen Brieffen, III Ravage, pag. 302, seqq.*

Ioh. Barth. LENZII Dissertatio de Professoribus, natione Francis, qui *Wittenbergam* illustrarunt, *Wittenb. 1702, 4.*

Herm. BECKERI Dissertatio de Friderico Sapiente, Academiae *Wittebergensis* fundatore, *Witteb. 1702, 4.*

Acta Secularis sacri Academiae *Wittebergensis*, anno 1702 celebrati, *Witteb. sumt. Chr. Theoph. Ludouici, 1704, fol.*

Medaille auf das zweyte Jubel-Jahr der Vniversitaet Wittenberg *1702, nebst historischer Erlaeuterung.*

S. *in* I.H. LOCHNERS *Medaillen-Sammlung, An. 1742, p. 153.*

Ioh. Henr. BERGERI Oratio de Iureconsultis Academiae *Vitenbergensis*, superioris Seculi, hab. 1703.

v. in Actis Secular. Academiae *Witteb.* 1702, p. 161, et annexa est *Eius* Enarrationi L. 10. ff. de Iur. fisci, *Lips. 1705, 4.* pag. 181, seqq.

Ioh. Geo. NEVMANNI Programma de meritis Regum Suecicorum in Academiam *Wittebergensem*, Witteb. *1706, 4.*

Et in *Eius* Programmat. Academicis, *Witteb. 1722, 4, p. 183-191.*

Ioh. Adami CALO Renouatus Theologorum *Vitembergensium* Conspectus, *Vitemb. 1713, 4.*

Chr. Gottl. SCHWARTZII Programmata tria, in quibus recenset *Norimbergenses* de Academia *Wittembergensi* bene meritos, *Altd. 1715, 4.*

Geo. Guil. KIRCHMAIERI Programma de admiranda Academiae *Wittebergensis* origine, *Witteb. 1716, fol.*

Iac. Wilh. FEVERLINI Obseruatio de quaestione, an *Wittebergae* eodem tempore duo PHILIPPI fuerint Professores.

v. in Miscellan. Lipsiens. Tom. VII, pag. 129-150.

Ioh. Cph. COLERI Acta Litteraria Academiae *Wittebergensis*, Tomi II, *Witteb. ex offic. Gerdesiana, 1719, 8.*

Chr. THOMASII *Versuch von Annalibus der Vniversitaeten* Leipzig *und* Wittenberg.

v. supra, inter Scriptores de Acad. *Lipsiensi.*

Acta Academiae *Vitembergensis* ann. 1722, 1723, *Vitemb. ap. Geo. Marc. Knochium, 1724, 8.*

Franc. WOKENII Dissertatio de Professorum linguarum orientalium Academiae *Wittenbergensis* in Philologia sacra meritis, *Wittenb. 1730, 4.*

v. etiam in *Eiusdem* Bibliotheca Theolog. philolog. historica, *Wittenb. 1732, 8.* Part. II, p. 114, seq.

Godofr. Balth. SCHARFFII Dissertatio epistolica ad *Franc.* WOKENIVM de quorundam orientalium linguarum in Academia *Vitembergensi* Professorum in illas meritis.

Praemissa est *Nic. Alb. a* KAMENECK Orationi de Hebraeae Linguae studio, *Dresdae, 1734, 8.*

Conspectus Disputationum et Programmatum, in Academia *Vitembergensi* 1734 conscriptorum. Accedunt nomina Doctorum, Licentiatorum, et Magistrorum, eodem anno renunciatorum, cura et studio *Ioh. Casp.* et *Ioh. Conr.* BVLISIORVM, *Vitemb. 1734, 4.*

—— Idem Conspectus, continuatus vsque ad annum 1746, *Vitemb. 1735-1746, 4.*

Einige Academische Antiquitaeten [*aus* Andr. MEINHARDI Dialogo illustratae ac augustissimae vrbis *Albiorenae*, vulgo *Vitenberg* dictae, *Lips. 1508.*]

S. *im gelehrten Zeitvertreib, Part. XLIX, pag. 385-392,* Meissen, *1743, 8.*

WVRTZ-

WVRTZBVRGENSIS.

Iohannis I, Episcopi Würzburgensis, Priuilegium, Academiae *Würzburgensi* concessum de anno 1410.

v. in LVNIGII Spicilegio Ecclesiast. Part. II, p. 966.

Bulla Concessionis Studii *Herbipolensis* factae Iulio Episcopo anno 1575.

v. in *Ignatii* GROPPII Scriptoribus *Wirceburgens.* Frf. *1741, fol.* Tom. I, p. 499.

Maximiliani II Imp. Priuilegium, super erectione ac confirmatione Studii vniuersalis *Herbipolensis* concessum anno 1575.

v. in GROPPII Scriptoribus *Wirceburg.* Tom. I, p. 501.

Ignatii GROPPII Dissertatio de Scholis *Wirceburgensibus* et Academia aliquoties erecta, et post iteratam extinctionem restituta.

v. in *Eius* Scriptoribus *Wirceburgens.* Tom. I, p. 52 - 64.

—— Dissertatio de Seminario Clericorum S. Kiliani *Wirceburgensi.*

v. ibidem, pag. 64 - 70, et Tom. II, pag. 199 - 206.

—— Dissertatio de progressu, incremento, et celebritate, almae Vniuersitatis *Wirceburgensis* Seculo XVII et XVIII, item de Gymnasio *Münnerstadiensi.*

v. ibid. Tom. II, pag. 184 - 199.

Lettre sur l'etat de l'Vniversité de Würtzburg, *en 1733.*

v. *dans la Clef du Cabinet des Princes, Tom. LIX, Iuillet, 1733, pag. 10 - 13.*

SECTIO VIII.

DE ACADEMIIS HELVETIAE.

BASILEENSIS.

Theodosii TREBELLIONIS Oratio pro instaurata Academia *Basileensi*, Bas. *ap. Frobenium, 1531.*

Petri RAMI Basilea, scripta post discessum *P.* RAMI, cum is *Lutetias Parisiorum* repeteret, recusa *1606, 8.*

Lucae GERNLERI Oratio saecularis de ortu et progressu Academiae *Basileensis*, Bas. *ex offic. Geo. Deckeri, 1660,* 4.

Iac. Cph. ISELII Oratio in Dedicatione noui Brabeuterii *Basileensis* Academiae dicta, *Bas. typis Frid. Lidii, 1711,* 4.

Academiae *Basileensis*, eiusque Doctorum, status anni 1718, in quo eorum patria, natales, munera, ac scripta, recensentur.

v. in Bibliotheca Bremensi, Class. II, Fasc. II, p. 309 - 339.

Lettre touchant ce qui c'est passé pour remplir la Chaire vacante d'Histoire dans l'Vniversité de Bâle, *A. 1746.*

v. *dans la Nouvelle Bibliotheque Germanique, Tom. II, p. 336 - 348.*

GENEVENSIS.

Iac. LECTII Academiae *Geneuensis* Palingenesia, seu Panegyricus, *1603, 8.*

Leges Academiae *Geneuensis*, Geneuae, *sub oliua Rob. Stephani, fol. min.*

Dav. CLERICI Oratio de Scholarum institutione, ac praesertim de Schola *Geneuensi.*

v. inter *Eius* Orationes, *Amst. 1687, 8.* p. 18 - 34.

Amadei le FORT Descriptio Academiae *Geneuensis*, qualis sub auspiciis anni 1720 fuit, eiusque Doctorum facies.

v. in Biblioth. Bremensi, Class. IV, Fasc. II, pag. 299 - 311.

LAVSANNENSIS.

Academiae *Lausannensis* status anni 1720.

v. in Biblioth. Bremensi, Class. IV, Fasc. IV, p. 675 - 682.

SECTIO IX.

DE ACADEMIIS ITALIAE.

BONONIENSIS.

Innocentii VI, Pontif. Rom. Ampliatio Studii generalis ciuitatis *Bononiae* ad Theologicam Facultatem 1360.

v. in Bullarii Magni Rom. Tom. I, p. 214.

Priuilegia, Academiae *Bononiensi* a Pio IV 1536 concessa.

v. in Bullario Magno Rom. Tom. II, p. 74.

Ioh. Genesii SEPVLVEDAE Descriptio breuis Collegii Hispani, ab *Aeg.* ALBORNOTIO *Bononiae* fundati.

Adiecta est SEPVLVEDAE Vitae *Aeg.* ALBORNOTII, *Bas. 1542, 12.* et exst. in SEPVLVEDAE Operibus, *Colon. 1602, 4.* pag. 63.

Migratio Germanorum ex Academia *Bononiensi*, scriptum verum ac breue, causas continens, cur inclyta natio Germanica *Bononia* secesserit. Ex quibus prudenti iudici facile patebit, quam iuste ac humaniter *Petrus Donatus* CAESIVS, Episcopus Narniensis, eius vrbis Praesul, cum quibusdam ex Germanis egerit: editum totius nationis, quae tunc *Bononiae* fuit, consensu: sicut ex nominibus, propria manu ipsi originali a quolibet eius Collegii Germanici subscriptis, satis constat, *Heidelb. ex offic. Ludov. Lucii, 1542,* 4.

—— Idem Scriptum, *sine loco impressionis, 1562,* 4.

Statuta et Priuilegia Almae Vniuersitatis Iuristarum Gymnasii *Bononiensis*, Bonon. *ap. Alexandr. Benacium, 1561, fol.*

Philosophiae ac Medicinae Scholarium *Bononiensis* Gymnasii Statuta, sub auspiciis Card. Iustiniani Bonon. de latere Legati, instaurata 1609, *Bononiae, ap. Victor. Benatium, 1612, fol.*

Statuta almi et perinsignis Collegii maioris S. Clementis Hispanorum, *Bononiae* conditi, *fol.*

(Deficit Titulus.)

Ceremonias y Costumbres usadas y guardadas, y que se han de usar y guardar en este insigne Collegio mayor de S. Clemente de los Espannoles de Bolonia, *en Bolonia, por Clemente Ferroni, 1627, fol.*

Ang. GAGGII Collegii *Bononiensis* Doctorum, Pontificii scilicet et Caesarei Iuris, Origo et dotes, *Bononiae, ex typogr. Barbiroliana, 1710,* 4.

Pellegrino Ant. ORLANDI *Origine, progressi e vicende letterarie dell' Academia di* Bologna.

v. in fronte *Eiusd.* libri inscripti: *Notitie degli Scrittori* Bolognesi, *Bonon. 1714, 4.* pag. 11-25.

Geo. Gottfr. KEVFFEL *Merckwürdigkeiten der* Bononischen *Schule zur Erlaeuterung academischer, auch geistlicher und weltlicher, Alterthümer*, Helmstaedt, *bey C. F. Weygand, 1749, 8.*

FERRARIENSIS.

Bulla Bonifacii IX, 1391 data de erectione Studii generalis in ciuitate *Ferrariae*.

v. in CHERVBINI Bullario Romano, Tom. I, p. 224.

FIRMANA.

Bulla Bonifacii VIII de erectione Studii generalis in ciuitate *Firmana*, Prouinciae Marchiae status ecclesiastici.

v. in CHERVBINI Bullario Romano, Tom. I, p. 159.

FLORENTINA.

Constitutiones et Decreta sacrae *Florentinae* Vniuersitatis Theologorum, vna cum illius

illius primaeua origine, ac illustrium virorum, qui ex illa prodierunt, enarratione, nunc denuo acta et accuratius recognita, *Florentiae*, *ap. Vinc. Vangeliste* *1683*, 4.

Notizie dello studio generale in Firenze *e del primo Dottorato in questa città.*

v. *nell' Osseruationi sopra i Sigilli antichi di* Domen. Mar. MANNI, Tom. III, p. 29-36. *Firenze*, *1740*, 4.

Luca Giuseppe CERRACCHINI *Fasti Teologali*, *overo Notizie istoriche del Collegio de Teologie della sacra Vniuersità* Fiorentina *dalla sua fondazione sino all' anno 1738*, Fireuze, *per Franc. Moücke*, *1738*, 4.

MEDIOLANENSIS.

Ioh. Bapt. SILVATICI Collegii *Mediolanensium* Medicorum origo, antiquitas, necessitas, vtilitas, dignitates, honores, priuilegia, et viri illustres, *Mediolani*, *ap. Hieron. Dordonum*, *1607*, 4.

NEAPOLITANA.

Iul. Caes. CAPACCII Antiquitates et Historiae *Neapolitanae*, in quibus Reip. Ducum religionis Gymnasii etc. notitia continetur, *Neapoli*, *1607*, 4.

Pietro LASENA *dell' antico Ginnasio* Napoletano, *Opera posthuma*, Roma, 1641, 4.

* In hoc libro non Academiae *Neapolitanae* Historiam contineri, sed describi vetustissimam certaminum gymnicorum conditionem hac in vrbe, sub Romanis Imperatoribus, iam monuit Cl. HEVMANNVS in Biblioth. Acad. p. 122.

PATAVINA.

Statuta Spectabilis et almae Vniuersitatis Iuristarum *Patauini* Gymnasii, vna cum litteris Ducalibus et omnibus reformationibus, in hunc vsque diem factis, *Venetiis*, *per Ioh. Patauinum*, *1551*, 4.

* In ordinem redacta et edita sunt haec Statuta per *Tiberium* DENANVM I. V. D. criminal. Prof. Patauin. idque consilio *Friderici* DYN *a* LEYNINGEN, Germani, Iuristar. Gymnasii *Patauini* ao. 1550 Rectoris.

Statuta almae Vniuersitatis D. Artistarum et Medicorum *Patauini* Gymnasii, denuo correcta et emendata, *Patauii*, *ap. Innoc. Vlmum*, *1570*, 4.

Instituta et Priuilegia, a Senatu Veneto almae Vniuersitati Iuristarum *Patauini* Archigymnasii concessa, in Libros V digesta, Syndico ac Prorectore *Ioh. Raimundo a* LAMBERG. Editio sexta, *Patauii*, *typis Ioh. Bapt. Pasquati*, *1645*, 4.

Statuta et Priuilegia, almae Vniuersitati Philosophorum, Medicorum ac Theologorum, cognomento Artistarum Archigymnasii *Patauini* a Senatu Veneto concessa, nunc denuo aucta, emendata et in IV Libros digesta, *Patauii*, *ex Typogr. Ioh. Bapt. Pasquati*, *1648*, 4.

Statuta et Priuilegia inclitae Germanorum Nationis Iuridicae Facultatis in Vniuersitate *Patauina*, Patauii, *typis Ioh. Bapt. Pasquati*, *1675*, 4.

Ant. RICCOBONI de Gymnasio *Patauino* Commentariorum Libri VI, quibus antiquissima eius origo, et multa praeclara ad *Patauium* pertinentia, Doctoresque clariores vsque ad annum 1571, ac deinceps omnes, quotquot in eo floruerunt et florent, eorumque controuersiae, atque alia, memoratu dignissima, recensentur, *Patauii*, *ap. Franc. Bolzetam*. *1598*, 4.

Et exst. in Thesauro Antiquitat. et Historiar. Italiae, Tom. VI, Part. IV, p. 1, seqq.

Octavii FERRARII Bos, *Patauinae* Academiae titulus, (i. e. insigne.)

Exst. in *Eius* Opp. *Chemn.* *1664*, 12. pag. 98. et *Wolffenb.* *1711*, 8. Tom. I, p. 49.

—— Athenae Italicae, seu Gymnasium *Patauinum*, Prolusio, hab. 1653.

v. in

v. in *Eius* Opp. *Wolffenb.* 1711, 8. Tom. I, p. 203-222.

Iac. Phil. TOMASINI Gymnasium *Patauinum*, Libris V comprehensum. Primus de Gymnasii origine, incremento, decremento, confirmatione, aedificiis: de Vniuersitatibus Studiosorum, eorum priuilegiis, honoribus, cathedris, Collegiis, caeterisque, ad veram totius Academiae rationem pertinentibus: Alter Professores, tum Iuris Pontificii, tum Ciuilis, a prima origine ad nostra tempora, enumerat: tertius Professores Theologiae, s. Codicis, Philosophiae naturalis, moralis, Metaphysicae, ac Medicinae, aliarumque artium, recenset: quartus Gymnasii historiam et memorabilia quaedam ad annos quingentos breuiter persequitur; Quintus Gymnasii monumenta exhibet, *Vtini*, *ex Typogr. Nic. Schiratti*, 1654, 4.

Car. PATINI Lyceum *Patauinum*, siue Icones et Vitae Professorum, *Patauii* 1682. publice docentium. Pars prior, Theologos, Philosophos, et Medicos, complectens, *Patauii*, *typis Petri Mariae Frambotti*, 1682, 4.

* Pars huius Operis posterior, Legistas, s. ICtos, complexura, non fuit edita, ac fortasse nec elaborata, docente *Cl.* HEVMANNO in Biblioth. Acad. p. 164.

Nic. Comneni PAPADOPOLI Historia Gymnasii *Patauini*, post ea, quae hactenus de illo scripta sunt, ad haec nostra tempora plenius et emendatius deducta, cum Auctario de claris cum Professoribus, tum Alumnis, eiusdem, Tomus I, II, *Venetiis*, *ap. Sebast. Coleti*, 1726, *fol.*

PAVIENSIS.

vide TICINENSIS.

PERVSINA.

Clementis V. Papae Bulla fundationis Academiae *Perusinae* 1307. data.

Exst. in Bullarii magni Rom. T. I, p. 165.

Alberici GENTILIS Laudes Academiae *Perusinae* et *Oxoniensis*, Hanouiae, *ap. Guil. Antonium*, 1605, 8.

PISANA.

Paganini GAVDENTII Gloria Gymnasii *Pisani*.

Exst. in MEVSCHENII Vitis Summor. Viror. Tom. II, p. 153-156.

Steph. Mariae FABRVCCI Dissertatio historico-critica, qua certius, quam antea, *Pisanae* Vniuersitatis initium constituitur.

v. *nella Raccolta d' Opuscoli Scientifici e filologici*, *Tom. XXI*, *p.* 1-28. *Venez.* 1740, 12.

—— Excursio historica per subsequens vicennium, ab eo primum tempore, quo certior *Pisanae* Vniuersitatis Epocha constituta fuit, exhibens duo potissimum capita, I. de prima dote *Pisani* publici Gymnasii, eiusdemque Priuilegiis, II. de primis Conductionibus memoratu dignioribus.

Exst. Ibidem, Tom. XXIII, p. 1-66.

—— De nonnullis, quae constitutae recens *Pisanae* Vniuersitati sinistra contigerunt, vel incommoda, tertia subcessiua studia.

Exst. ibidem, Tom. XXV, pag. 1-47.

—— De Fato *Pisanae* Vniuersitatis, decurrente Seculo XV, deque Viris eruditione praestantioribus, qui in ea profitendo, studendo etc. floruerunt, quarta Academica Elucubratio.

Exst. ibidem, Tom. XXIX, p. 261-336.

—— Collectio praecipuorum Monumentorum, quae rei *Pisanae* Academicae augmentum spectant, ab Anno eius reparationis 1472, in aliquot sequentes, adiecta compendiaria recensione, ex ordine V Principum Professorum, qui a primo statim

ſtatim anno, Theologorum atque Canoniſtarum Sellas occuparunt.

v. ibidem, Tom. XXXIV, p. 143-227.

— Recenſio notabilium Conductionum in Iure Caeſareo, Philoſophia, Medicina, aliisque bonis Artibus, quae renouato *Piſano* Gymnaſio coaeuae reperiuntur.

v. ibid. Tom. XXXVII, p. 1-72.

ROMANA.

Bonifacii VIII Bulla 1303 data de inſtitutione ſtudii generalis in alma Vrbe, cum Priuilegiis pro Doctoribus et Scholaribus.

v. in CHERVBINI Bullario Romano, T. I, p. 160.

Leonis X Bulla data 1513 de munere, auctoritate, ac priuilegiis, Rectoris et Reformatorum, Lectorum et Scholarium ſtudii generalis almae Vrbis.

v. in CHERVBINI Bullario, T. I, p. 404.

Iulii III Bulla 1553 data de Collegii Medicorum Vrbis promouendi ad gradus facultate, ac Protomedici iurisdictione cognoſcendi cauſſas ciuiles et criminales, ad eius officium ſpectantes.

v. in CHERVBINI Bullario, T. I, p. 582.

Gregorii XIII Bulla 1574 data, continens priuilegium Doctorum Romanorum publice legendi in quacunque facultate, in generali Studio almae Vrbis.

v. in CHERVBINI Bullario, T. II, p. 294.

Gregorii XIII eiusdem Bulla 1576 data de iurisdictione Protomedici et Collegii Phyſicorum almae Vrbis, quoſcunque Medicos examinandi et coercendi.

v. in CHERVBINI Bullario, T. II. p. 307.

Franc. MACEDO Archigymnaſii *Romanae* Sapientiae, ab Alexandro VII perfecti, luſtrati, conſecrati, Deſcriptio, *Romae, typis Iac. Dragondelli*, 1661, 8.

Clementis XI Confirmatio Conſtitutionum Academiae Theologicae de Vrbe, cum deputatione nonnullorum Cardinalium eius Academiae Protectorum, et quorundam priuilegiorum conceſſione.

v. in Clementis XI. Bullario, *Romae*, 1723, *fol. p.* 265.

TAVRINENSIS.

Les Noms des Profeſſeurs de l'Vniverſité de Turin *pour l'Année* 1727.

v. *dans la Bibliotheque Italique*, *Tom. I*, *p.* 256-289.

Maurizio de LVCA *Lettera del Riaprimento dell' Vniverſità di* Torino.

v. *nel Giornale de' Letterati d' Italia*, *Tom. XXXV*, *pag.* 262, *ſeqq.*

TICINENSIS, ſ. PAPIENSIS.

Henr. FARNESII Encomium de dignitate Gymnaſii *Ticinenſis*, Ticini, 1587, 4.

Ant. GATTI Gymnaſii (id eſt, Academiae,) *Ticinenſis* Hiſtoria et Vindiciae a Seculo V ad finem XV, *Mediolani, Typis Ioſ. Pandulfi Malateſtae*, 1704, *8. maj.*

Et in Theſauro Antiq. et Hiſtor. Italiae, Tom. IV, Part. II.

VRBINENSIS.

Clementis X Bulla 1671 data de erectione Studii generalis in ciuitate *Vrbini*.

v. in Bullarii Romani, per *Angelum a* LANTVSCA et *Ioh. Paulum a* ROMA collecti editique, *Romae*, 1672, *fol. Tom. VI*, *p.* 376.

Innocentii XIII Papae Conſtitutio, qua litterae Apoſtolicae Clementis XI confirmatoriae diuerſorum priuilegiorum ac indultorum a Romanis Pontificibus Vniverſitati Studii generalis et Collegii Doctorum *Vrbini* confirmantur.

v. in Clementis XI Bullario, *Romae*, 1723, *fol.* num. 105.

SECTIO X.

DE ACADEMIIS GALLIAE.

§. I.

SCRIPTORES GENERALES.

Caes. Egassii BVLAEI Tractatus de vetustissimis Galliarum Academiis; de regimine veterum Academiarum; de Scholis coenobialibus et episcopalibus.

Praemissus est BVLAEI Historiae Vniuersitatis Parisiensis Tomo I, p. 1-90. Idem Auctor in toto hoc opere plurimarum Galliae Academiarum Historiam exhibet.

Ioh. LAVNOII Liber de Scholis, a Carolo M. seu post eundem per Occidentem instauratis.

v. supra, huius Libri Cap. I, Sect. III, §. IV. vbi et indicantur plures de Scholis in Coenobiis medii aeui Scriptores.

Supplement, contenant en abregé l' Institution et Fondation des vingt Vniversitez de France, *et les Noms des Docteurs les plus connus dans le Droit Civil et Canon, leurs Actions principales et leur mort. Ensemble la Catalogue des Commentateurs des Coutumes, la Table des Arrestographes, et le Table des Avocats du Parlement, avec des Remarques historiques*, à Paris, *chez Iacques Morel, 1686, 12.*

* *Cet Auteur, qui se nomme* Antoine BRVNEAV, *Avocat au Parlement n'a point fait d' autre, Ouvrage precedent, dont celui ci soit le supplement.* v. LE LONG Biblioth. histor. p. 861.

§. II.

SCRIPTORES SPECIALES.

ANDEGAVENSIS.

Papirii MASSONI de statu *Andegauensis* Academiae Oratio panegyrica, dicta 1571, *Parisiis, 1571, 8.*

Edit de creation de l' Vniversité d' Angers *et de ses privileges*, 1630, 4.

Eugenii IV, Pontif. Max. Bullae II, quibus Academiae *Andegauensi* Facultatem Theologiae et Medicinae concedit, A. 1432, 1435. et Caroli VII, Reg. Gall. Diploma, eiusdem rei sanciendae causa promulgatum A. 1433.

v. in *Aegidii* MENAGII Vita *Matth.* MENAGII, *Paris. 1674, 4.* in Notis, p. 66, 71, 73.

* Occurrunt in his ipsis MENAGII Notis plura alia scitu digna et iucunda ad Historiam Vniuersitatis *Andegauensis* pertinentia p. 56-66.

AQVENSIS.

Catalogus Doctorum almae Vniuersitatis *Aquensis*, Aquis Sextiis, *1645*, 4.

AVENIONENSIS.

Auenionensis Studii generalis Erectio a Bonifacio VIII facta 1303.

v. in Bullario Magno Romano, T. I, p. 161.

Historia Rectorum Collegii *Auenionensis*, Lugd. *1688*, *fol.*

AVRELIANENSIS.

Apologia pro Guiionio cathedrae vacantis in *Aurelianensi* Academia Candidato, contra Professores *Aurelianenses*, apud augustissimum Senatum, *Lutetiae Paris. 1607*, 8.

Arret

Arret de la Cour pour la reformation et retablissement de l' Vniversité d' Orleans *du 25 Iuin 1626*, à Paris, *chez Durand, 1626, 8.*

François LE MAIRE *Traité de l' Vniversité d'* Orleans.

Ce Traité est imprimé avec son *Histoire de la Ville d'* Orleans, *à Orleans, 1648, fol.*

Symphorien GVYON *Histoire de l' Vniversité d'* Orleans.

v. *avec* Son *Histoire de l' Eglise et de la Ville d'* Orleans, *1650, fol.*

Nationis Germanicae in Academia *Aurelianensi* priuilegia, officia et iuramenta.

v. in *Abr.* GOELNIZII Vlysse Belgico, *Lugd. Bat. 1631, 12.* p. 225-252.

Synopsis Statutorum, Priuilegiorum ac nouellarum Constitutionum inclytae et Imperialis Nationis Germanicae in Academia *Aurelianensi*, desumta tam ex vetustissimo Codice et duobus Statutorum libris posterioribus, quam ex Codice nouellarum Constitutionum.

S. in Ioh. Geo. ESTORS *kleinen Schrifften, Vol. III, pag. 155, seqq.* Giessen, 1739, 8.

BITVRICENSIS.

Pauli II, Papae, Bulla Confirmationis Vniversitatis *Biturigum*, data 1464, vna cum notitia celebriorum eius Professorum.

v. in Iean CHENV *Recueil des Antiquitez et Privileges de la Ville de* Bourges, *à Paris, 1621, 4. p. 64, et suiv.*

Nicolas CATHERINOT *Dissertation, que le Parquet de* Bourges *est du corps de l' Vniversité*, à Bourges, *chez Iean Toubeau, 1672, 4.*

* Inserta est huic Dissertationi Inauguratio Academiae *Bituricensis* ex libro Rectoris, 1466 facta.

—— Scholarum *Bituricarum* Inscriptio, *Auarici Biturigum, typis Ioh. Toubeau, 1672, 4.*

* Est recensio illustrium Doctorum et Alumnorum Academiae *Bituricensis.*

—— *Annales Academiques de* Bourges, *à Bourges, 1684, 4.*

—— Elogia Antecessorum *Bituricensium.*

v. in Gaspard THAVMAS *de la* THAVMASSIERE *Histoire de* Berry, *à Bourges, 1689, fol.* p. 62-79. cap. 58-79. In capite praecedenti 57 agitur ibidem breviter de Vniuersitate *Bituricensi.*

CADOMENSIS.

Erectio Academiae *Cadomensis* ab Eugenio Papa IV 1437.

v. in DACHERII Spicilegio, T. VI, p. 495.

CADVRCENSIS.

Instructions et Memoires pour l' Vniversité de Cahors, *1600, 8.*

LVGDVNENSIS IN GALLIA.

Lazare MEYSSONIER *Histoire de l' Vniversité de* Lyon *et du College de Medecine, faisant une partie d'icelle, avec les privileges des Professeurs et Docteurs qui y sont aggregez*, à Lyon, *1644, 4.*

* Huc facit etiam *P.* de COLONIA *Histoire Litteraire de la ville de* Lyon, vide supra, Lib. II, Cap. IV, Sect. V.

MASSILIENSIS.

De la ROQVE *Lettre de l' ancienne Academie de* Marseille.

v. supra, Lib. II, Cap. IV, Sect. V.

MONSPELIENSIS.

Ioh. Steph. STROBELBERGERI Descriptio breuis Scholae *Monspeliensis*, Vitae Professorum eius, Ritus et Priuilegia.

Adiecta sunt *Eiusdem* Historiae *Monspeliensi*, Norib. *1625, 12.*

Iac. PRIMEROSII Academia *Monspeliensis* et Laurus *Monspeliaca*, Oxonii, *1631, 4.*

S. CVRTADI Oratio de *Monspeliensi* Medicorum Vniuersitate: simul Priuilegia Apostolica et Regia, et Encomia de eadem Vniuersitate, *Monspelii, chez du Buisson, 1645, 4.*

Centonis κακογραφίας Diffibulatio, in qua pleraque Diplomata pontificia et regia Academiae *Monspelienſi* falſi conuincuntur, *Pariſ. 1646*, 4.

Curieuſes Recherches ſur les eſcholes en Medecine, *de* Paris *et de* Montpellier, *neceſſaires d'eſtre ſçeuës, pour la conſervation de la vie. Par un ancien Docteur en Medecine, de la Faculté de Paris*, [Iean RIOLAN,] *à Paris, chez Gaſpar Meturas, 1651*, 8.

Apologie de l'Vniverſité de Medecine de Montpellier, *repondant aux curieuſes Recherches des Vniverſitez de* Paris *et de* Montpellier, *à Paris, chez Gaſp. Meturas, 1653*, 4.

Seconde Apologie de l'Vniverſité en Medecine de Montpellier, *repondant aux curieuſes Recherches des Vniverſitez de* Paris *et de* Montpellier, *faites par un vieil Docteur Medecin de Paris*, à Paris, *chez Iean Piot, 1653*, 4.

Charles DE GREFEVILLE *Abregé hiſtorique de l'Vniverſité de* Montpellier *et de ſes Colleges*.
v. *dans* Son *Hiſtoire Eccleſiaſtique de la Ville de* Montpellier, *à Montpellier, 1739, fol. pag. 339-408.*

MVSSIPONTANA.

Gregorii XIII, Papae, Bulla fundationis huius Academiae, 1572 data.
v. in Bullario magno Romano, Tom. II, p. 365.

Erectio et fundatio generalis Studii, ſeu Academiae priuilegiatae, *Pontis muſſani* in Lotharingia, *Pontis muſſi, 1583*, 12.

Erectio et Statuta Vniuerſitatis *Muſſipontanae* Societatis Ieſu, *Muſſiponti, 1612*, 8.

NANNETENSIS.

Nicolai V, Papae, Bulla confirmationis Academiae *Nannetenſis*, data 1448.
v. *in* Gui Alexis LOBINEAV *Hiſtoire de Bretagne*, à Paris, *1707, fol. Tom. II, p. 1217.*

Pii II, Papae, Bulla, Academiae *Nannetenſi* data 1460.
v. *in* LOBINEAV *Hiſtoire de Bretagne, T. II, p. 1214.*

Creation, Inſtitution et Privileges de l'Vniverſité de Nantes, *par le Pape Pie II et par François II, dernier Duc de Bretagne, avec les Lettres des Rois de France pour la confirmation des dits privileges*, à Nantes, *chez Dorion, 1650*, 4.

Les Privileges Apoſtoliques et Roiaux de la Faculté des Arts de l'Vniverſité de Nantes, *à Nantes, 1657*, 4.

NEMAVSENSIS.

Claudii BADVELLI de Collegio et Vniverſitate *Nemauſenſi* opuſculum, *Lugd. 1540*, 8.

Academiae *Nemauſenſis* Leges 1582 inſtauratae et emendatae, *Nemauſi, 1582*, 4.

PARISIENSIS.

Statuta Academiae *Pariſienſis* antiqua.
v. in DACHERII Spicilegio veter. Scriptor. Tom. VI, pag. 381-390.

Conſtitutionum, Artium facultatis *Pariſienſis* Profeſſoribus et Magiſtris obſeruandarum, Capita, edita 1344.
v. in Bibliotheca Patrum *Lugdunenſi*, Tom. XXVI, p. 482, ſeqq.

Rob. GOVLETI Compendium de multiplici *Pariſienſis* Vniuerſitatis magnificentia, dignitate et excellentia, mirificoque ſuorum ſuppoſitorum, officiorum, ac Collegiorum, nomine, *Pariſiis, 1517*, 4.

Petri GALLANDII Oratio pro Schola *Pariſienſi*, contra nouam Academiam *Petri* RAMI, *Lutetiae, apud Vaſcoſanum, 1551*, 4.

Petri RAMI Oratio de Legatione.
v. inter *Petri* RAMI Praefationes, Epiſtolas et Orationes, *Pariſ. 1577, 8.* p. 428-451, agitque de benignitate et liberalitate Principum erga Academiam *Pariſienſem*.

—— Oratio de Legatione ſecunda, 1561 dicta

dicta in Comitio Mathurinensi, [de confirmandis Academiae priuilegiis.]
v. inter *Eius* Praefation. Epistol. et Orationes, p. 453-456.

—— Prooemium reformandae *Parisiensis* Academiae, ad Carolum Regem.
v. inter *Eius* Praefationes, Epistolas et Orationes, p. 457-511.

Etienne PASQVIER *de l' Vniversité de* Paris.
v. *dans* Ses *Recherches de la France*, *Liv. III*, *Chap. XXIII.*

Lettres patentes du Roy, touchant l'institution de ses lecteurs en l'Vniversité de Paris, *avec la préface de* Pierre de la RAMEE *sur le proëme des Mathematiques*, à Paris, *chez André Wechel*, *1567*, *8.*

Arrestz de la Court du Parlement donnez par provision les 13 d' Aoust 1575, et 20 de Septembre 1577, pour le reglement et reformation de l' Vniversité de Paris, *à Paris, par Fed. Morel*, *1577*, *8.*

De l' Vniversité de Paris *et qu' elle est plus ecclesiastique, que seculiere. Extrait d'un plaidoié fait en Parlement*, [*par Maitre* Antoine LOISEL,] *en 1586*, à Paris, *chez Abel l' Angelier*, *1587*, *8.*

Henr. MONANTHOLII Oratio, qua ostenditur, quale esse deberet Collegium Professorum regiorum, vt sit perfectum atque absolutum, *Lutetiae*, *ap. Fed. Morellum*, *1595*, *8.*

Theodori MARCILII Orationes IV de laudibus Academiae *Parisiensis*, Paris. *ex typogr. Dionysii a Prato*, *1596*, *8.*

Claudii MINOIS Panegyricus, seu Relatio pro Schola Iuris *Parisiensi*, Parisiis, *ap. Ambr. Drouart*, *1600*, *8.*

Ioh. MORELLI de praesenti statu Academiae *Parisiensis* Carmen, *Paris. e typogr. Steph. Prevosteau*, *1602*, 4.

Edm. RICHERII de optimo Academiae statu Libri II, *Paris. 1603*, *8.*

* Qua occasione hoc opusculum confectum sit, et quid ad Historiam Academiae *Parisiensis* faciat, docet *Le* LONG *dans* Sa *Bibliotheque historique de* France, *pag. 863.*

Iacques du BREVL *Theatre des Antiquitez de* Paris, *où est traicté de la fondation des Eglises et Chapelles de la Cité*, *Vniversité*, *Ville et Diocese de* Paris, *comme aussi de l' institution du Parlement*, *fondation de l' Vniversité et Colleges*, *et autres choses remarquables*, *divisé en quatre livres*, à Paris, *chez Pierre Chevalier*, *1612*, 4.
*In hoc opere, Libro II potissimum, tractatur Historia Academiae *Parisiensis.*

H. GVIIONII Scholae Regiae Encaenia, siue de restauratione *Parisiensis* Academiae Oratio, hab. 1612, *Paris. ap. Dav. le Clerc*, *1613*, *8.*

Ioh. FILESACI Statutorum sacrae Facultatis Theologiae *Parisiensis* origo prisca, *Paris. exc. Dionys. Langlois*, *1620*, *8.*
Et exst. in *Eiusdem* Selectorum Libro I, p. 351, seqq. *Paris. ap. Cramoisy*, *1621*, 4.

Arret de la Cour de Parlement pour le reglement des Lecteurs et Professeurs du Roi en l'Vniversité de Paris, *à Paris*, *chez P. Durand*, *1626*, *8.*

Gabr. NAVDAEI de Antiquitate et dignitate Scholae Medicae *Parisiensis* Panegyris, *Lutet. Paris. ap. Ioh. Moreau*, *1628*, *8.*

Iean GRANGIER *de l' Estat du College de* Dormans, *dit de* Beauvais, *fondé en l'Vniversité de* Paris, *à Paris*, *chez Augustin Taupinart*, *1628*, 4.

Privileges de l' Vniversité de Paris, *Supposts*, *Officiers et Serviteurs d' icelle*, *donnez et octroyez par les Roys de* France, *à Paris*, *chez Antoine de la Perriere*, *1629*, *8.*

Arret de la Cour de Parlement, *portant Reglement entre les Messagers jurez de l'Vniversité de* Paris *et les autres Messagers*, à Paris, *1629*, *8.*

Acte authentique du 15 Iuillet 1508, contenant les Protestations, que doivent faire les Etudians en Theologie en l'Vniversité de Paris. *Avec l'Histoire de ce, qui s'est passé en* Sorbonne *au sujet de quelques termes, que l'on veut ajouter à ces protestations, etc. 1629, 8.*

Le Livre des Privileges, Franchises, Libertez, Exemptions et Immunitez de l'Vniversité de Paris, *aux Recteurs, Docteurs, Principaux, Regens, etc. donnez et octroyez par les Roys de France, et confirmez par Louis XIII,* à Paris, *chez Pierre Charpentier, 1630, 8.*

—— Le même, *avec le Cathalogue et Noms des Officiers, Religieux et Suspofts d'icelles Vniversitez, qui jouyssent des dits privileges,* à Paris, *chez Pierre Charpentier, 1640, 8.*

Claudii HEMERAEI de Academia *Parisiensi*, qualis primo fuit in Insula et Episcoporum Scholis, Liber, *Lutetiae, ap. Sebast. Cramoisy, 1637, 4.*

Claude MALINGRE *Antiquité de la Ville de* Paris, *à Paris, 1640, fol.*

* Historiae Liber II agit de Academia *Parisiensi.*

Guillaume du VAL *le College Royal de France, ou institution, etablissement et Catalogue des Lecteurs et Professeurs du Roy,* à Paris, *1644, 4.*

Iean RIOLAN *Curieuses Recherches sur les Escholes en Medecine de* Paris *et de* Montpellier, *à Paris, 1651, 8.*

* vide supra, inter Scriptores de Academia *Montepessulana.*

Memoires Apologetiques pour les Recteur, Doyens, Procureurs etc. de l'Vniversité de Paris, *contre l'entreprise de quelques Hibernois, etudians en l'Vniversité, 1651, 4.*

Partie des Pieces et Actes, qui concernent l'Estat présent et ancien de l'Vniversité de Paris, *etc.* à Paris, *chez Iean Iulien, 1653, 4.*

Ioh. LAVNOII de varia ARISTOTELIS fortuna in Academia *Parisiensi* Liber, *Paris. 1653, 8.*

* Alias huius libri Editiones vide inter Scriptor. Vitar. particular. sub Artic. ARISTOTELES.

N. MORINI Panegyris, s. Agon Studii Iatrici *Parisiensis*, heroico carmine designatus, *Parisiis, ex typogr. Edm. Martini, 1657, 4.*

Statuta Facultatis Medicinae *Parisiensis*, Parisiis, *ap. Franc. Muguet, 1660, 12.*

Rob. PATIN Paranymphus Medicus, habitus in Scholis Medic. d. 28 Iunii 1648 de antiquitate et dignitate Scholae Medicae *Parisiensis*, et illustrioribus, qui in ea claruere, Medicis, *Paris. ap. Nic. Boisset, 1663, 8.*

Caes. Egassii BVLAEI de Patronis IV Nationum Vniuersitatis, *Paris. ap. Claud. Thibouft, 1662, 8.*

—— Historia Vniuersitatis *Parisiensis*, ipsius fundationem, Nationes, Facultates, Magistratus, Decreta, Censuras et Iudicia in negotiis fidei, Priuilegia, Comitia, Legationes, Reformationes, item antiquissimas Gallorum Academias, aliarum quoque Vniuersitatum et religiosorum Ordinum, qui ex eadem communi matre exierunt, institutiones et fundationes, aliaque id genus, cum Instrumentis publicis et authenticis, a Carolo M. ad nostra tempora ordine chronologico complectens. Tomus I ab anno circiter 800 ad annum 1100, *Paris. ap. Franc. Noel, 1665,* Tom. II ab anno 1100 ad annum 1200, *ibid. 1665,* Tom. III ab anno 1200 ad annum 1300, *ibid. 1666,* Tom. IV ab anno 1300 ad annum 1400, ad ann. 1500, Tom. VI ab anno 1500 ad annum 1600, *ibid. 1673, fol. Voll. VI.*

Reformation de l'Vniversité de Paris, *à Paris, chez Claude Thibouft, 1667, 8.*

Cef.

Cef. Egaffe du BOVLAY *Remarques fur la dignité, rang, préfeance, autorité et iurisdiction du Recteur de l' Vniverfité de* Paris, *à Paris, chez Pierre et Laize de Brefche, 1668, 4.*

— *Factum, ou Remarques fur l' Election des Officiers de l' Vniverfité*, ibidem, *1668, 4.*

Ioh. LAVNOII Regii Nauarrae Gymnafii *Parifienfis* Hiftoria, Pars I, II, *Parif. ap. viduam Edm. Martini, 1677, 4.*

— Idem Liber, fub titulo: Academia *Parifienfis* illuftrata, quatuor Partibus diuifa, Tom. I, II, *Parif. ap. vid. Edm. Martini, 1682, 4.*

* Bibliopolam huic operi, cum non nancifceretur tot emtores, quot vellet, pofteriorem praefixiffe titulum, obferuatum eft *in den Summarifchen Nachrichten von der Thomafifchen Bibliothec, T. I, p. 243.*

Mich. de LOY Oratio de vario iuridicae *Parifienfis* Scholae ftatu, habita 1686, *Parif. ap. Aegid. Paul. du Mefnil, 1686, 8.*

Factum pour l' Vniverfité de Paris, [*contre* Claude IOLY, *Chantre de l' Eglife de Notre Dame de* Paris,] *à Paris, chez la Veuve de Claude Thibouft, 1689, 4.*

Extrait des Ordonnances roiaux, regiftrées en Parlement, Arrêts de la cour et autres pieces concernant l' Univerfité de Paris, *8.*

Fundatio et Statuta Collegii et Capellaniae Cenomanenfis in Vniuerfitate *Parifienfi*, [à Paris,] *8.*

Requête des Maitres és Arts, Profeffeurs et Regens de l' Vniverfité de Paris, *contre tous ceux, qui pretendent faire enfeigner, ou croire de nouvelles découvertes, qui ne font pas dans* ARISTOTE, *Libreville, chez Iacques le Franc, 1702, 12.*

Statuta honorandae Nationis Gallicanae recognita et reformata, Senatus auctoritate confirmata, 1662 de nouo edita, *Parif. ex officina Theobuftea, 1715, 12.*

Statuta facrae Facultatis Theologicae *Parifienfis*, vna cum Conclufionibus, ad ea fpectantibus, *Parif. ex typogr. vid. Ant. Lambin, 1715, 4.*

Statuta Facultatis Artium, *Parif. ap. Ioh. Luc. Nyon, 1716, 8.*

Statuta Collegii Harcuriani, *Parifiis* fundati, cum Archetypis collata, *Parif. chez* C. L. *Thibouft, 1717, 8.*

* * *

Etienne PASQVIER *Plaidoyé pour l' Vniverfité de* Paris, *contre les Iefuites, fait en 1564.*

v. *dans* Ses *Recherches de la France, Liv. III, Chap. XXXVII, pag. 487-529,* à Paris, *1607, 4.* et Lib. III, Cap. XLIV, p. 269, *dans l' Edit. de* Paris, *1665, fol. et dans* Ses *Oeuvres, T. I, p. 327,* à Amft. *1723, fol.*

Ant. ARNALDI Oratio pro Vniuerfitate *Parifienfi* Actrice, contra Iefuitas reos etc. Latine facta et miffa ad S. P. Q. Vilnenfem ab Cl. V. F. I. Acceflerunt *Ioh.* PASSERATII Praefatiuncula in Difputationem de ridiculis, quae apud CIC. II, de Orat. *Lugd. Bat. ex offic. Ludov. Elzevirii, 1595, 4.*

Iacques de MONTHOLON *Plaidoyé pour les Peres Iefuites demandeurs et requerans l' enterinement des Lettres patentes à eux octroyées par Sa Majefté, de pouvoir enfeigner toute forte de Sciences, en l' Univerfité de* Paris, *à Paris, chez Iofeph Cottereau, 1612, 8.*

Réponfe d' un Etudiant en l' Univerfité de Paris *à un Ami, qui contient une partie des grands avantages qu' ont les Iefuites en France fur les Regens de* Paris, *et ce qui en peut avenir,* (à Paris,) *1616, 8.*

Arret du grand Conseil donné en 1625 pour l'Vniversité de Paris, *contre les Iesuites, et autres Pieces*, à Paris, *chez Pierre Durand*, *1625*, *8*.

Requête presentée par les Iesuites le II de Mars, 1643, 8.

Observations importantes sur la Requête presenteé au Conseil par les Iesuites, tendante à l'Vsurpation des Privileges de l'Vniversité de Paris, *1643*, *8*.

L'Auteur de ces observations est Godefroi HERMANT. v. *Le* LONG *Biblioth. histor. de France p. 861. Elles se trouvent aussi parmi les Traitez pour la Defense de l'Vniversité de* Paris *contre les Iesuites*, à Paris, *1643*, *8*.

Apologie pour l'Vniversité de Paris *contre le Discours d'un Iesuite, par une personne affectionnée au bien public, troisieme Edition*, 1643, 8.

v. *aussi parmi les Traictez pour la defense de l'Vniversité de* Paris, *à Paris*, *1643*, *8*.

Response au Livre intitulé: Apologie pour l'Vniversité de Paris, *contre le Discours d'un Iesuite*, (*par* Iacques de la HAYE, *Iesuite*,) à Paris, *1643*, *8*.

Visite faite par le Recteur de l'Vniversité de Paris etc. *le 8. Avril 1643, par la quelle se voyent les profanations et ruptures d'Autels faites en l'Eglise du College de Mair-Montier etc. depuis qu'il a eté usurpé par les Soi-disants Peres Iesuites*, à Paris, *1643*, *8*.

v. *aussi parmi les Traitez pour la Defense de l'Vniversité de* Paris.

Veritez Academiques, ou Refutation des prejugez populaires, dont se servent les Iesuites contre l'Vniversité de Paris, *à Paris*, *1643*, *8*.

Il se trouve aussi parmi les Traitez pour la Defense de l'Vniversité de Paris.

Examen de quatre Actes publiez de la part des Iesuites és années 1610, 1612, et 1626, contenans la declaration de leur doctrine touchant le temporel des Roys, à Paris, *1643*, *8*.

Il se trouve aussi parmi les Traitez pour la Defense de l'Vniversité de Paris.

Avertissement contre une doctrine prejudiciable à la vie de tous les hommes et particulierement des Rois et Princes souverains, enseignée à Paris *au College de* Clairmont *occupé par les Iesuites*, 1643, 8.

Second Avertissement etc. Ibidem, 1643, 8.

Traictez pour la Defense de l'Vniuersité de Paris, *contre les Iesuites*, *1643*, *8*.

* Singula, quae in hac Collectione exhibentur, Scripta suo iamiam loco indicata sunt.

Requeste presentée à Nos Seigneurs de la Cour de Parlement, par l'Vniuersité de Paris *suivant la Conclusion faite en son Assembleé ordinaire au College des Cholets le 5 de Decembre 1643, touchant une doctrine pernicieuse, enseignée au College* de Clairmont, *à Paris*, *1644*, *8*.

Seconde Requeste presentée etc. par l'Vniversité de Paris, *pour joindre à celle du 5. Mars*, *1644*, *8*.

Troisieme Requeste de l'Vniversité de Paris, *contre les libelles, que les Iesuites ont publiez sous les titres d'Apologie par le P.* CAVSSIN *et de Manifeste Apologetique par le P. Le* MOINE *et autres Semblables etc.* à Paris, *1644*, *8*.

Ces Requetes sont de DV MONSTIER, *lors Recteur.* v. *Le* LONG *Biblioth. hist. de France p. 863.*

Response de l'Vniversité de Paris *à l'Apologie pour les Iesuites, qu'ils ont mise au jour sous le nom du P.* CAVSSIN, *à Paris*, *1644*, *8*.

PICTAVIENSIS.

Iean FILLEAV *Traité de l'Vniversité de* Poitiers, *avec plusieurs autres Pièces*, à Poitiers, *1644*, *fol.*

Ere-

Erectio Vniuersitatis *Pictauiensis.*
v. in BVLAEI Historia Vniuersitatis Parisiensis, Tom. V, p. 842, seqq.

RHEMENSIS.

Titres, Chartres, Lettres patentes et autres Enseignemens, concornant l' Establissement et Erection, priuileges et exemptions de l' Vniuersité de Reims, *à Reims, chez de Foigny,* 1620, 4.

Portrait de l' Vniuersité de Reims, *à Reims,* 1622, 4.

Bulla Erectionis Academiae *Remensis*, cum Suppositorum, Rectorum et Cancellariorum, Catalogo.
v. in *Gul.* MARLOT Metropolis *Remensis* Historia, Tom. II, p. 792-803. *Insulis*, 1680, *fol.*

RICHELIENSIS.

L' Academie Royale de RICHELIEV [*établie par le Cardinal de* RICHELIEV *en la Ville de ce nom en* 1640. *Avec les Lettres d' Erection Statuts et Priuileges de la dite Academie,*] 1642, 4.

TOLOSANA.

Pierre BELLOY *Memoires des Prerogatives des Docteurs Regens de l' Vniuersité de* Toulouse, *pour les Officiers du Presidial contre ceux de la Chanceller ie,* à Paris, 1682, 4.

Ioh. Iac. PERCIN Liber de Academia *Tolosana.*
Adiectus est *Eiusdem* Monumentis Conuentus *Tolosani*, Tolosae, 1693, *fol.*

VALENTINA GALLIAE.

Andr. BASSET Institutio, Priuilegia et Statuta Vniuersitatis *Valentinae*, Turnone, 1601, 4.

SECTIO XI.

DE ACADEMIIS HISPANIAE.

§. I.

SCRIPTORES GENERALES.

Alphonsi Garsiae MATAMORI de Academiis et claris *Hispaniae* Sariptoribus Liber.
vide supra, Lib. II, Cap. V, Sect. I.

Andr. SCHOTTI *Hispaniae* Bibliotheca, siue de Academiis et Bibliothecis Tomi III.
vide supra, Lib. II, Cap. V, Sect. I.

De Academiis in *Hispania* et *America* celebrioribus.
Est Quaestio VI inter *Andr.* MENDO de Iure Academico Quaestiones p. 13-22. *Salmanticae*, 1655, *fol.* et *Lugd.* 1668, *fol.*

Ioh. Saenz de AGVIRRE Praeludium de Academiis Benedictinis *Hispaniae.*
v. in *Eiusdem* Ludis Salmanticensibus, *Salmanticae*, 1668, *fol. pag.* 104-132.

§. II.

SCRIPTORES SPECIALES.

BARCINONENSIS.

Ordinations e nov Redrec fet per Instauratio, Reformatio e Reparatio de la Vniuersitat del Studi general de la çiutat de Barcelona, *en lo any mil sinc cents noranta y sis*, Barcelona, *por Gabriel Graells y Giraldo Dotil*, 1596, 4.

CAESARAVGVSTANA.

Ioh. Gaspar ORIGAS Patrocinium pro inclyto ac potentissimo *Caesaraugustano* Gymnasio aduersus Contradictiones Academiae *Oscensis*, propugnaculumque *Oscensis* Scholae, *Caesaraugustae*, 1586, 4.

COMPLVTENSIS.

Melch. de la CERDA Descriptio Academiae *Complutensis*.

v. in *Andr.* SCHOTTI Bibliotheca Hispaniae, T. I, p. 52-62. *Frf. 1608, 8.*

Complutensis Academiae Iura, Priuilegia, et Immunitates.

v. in Bullario magno Romano, Tom. V. pag. 297.

HVESCANA, f. OSCENSIS.

Statuta Vniuersitatis et Studii generalis *Oscensis*, Oscae, *ex offic. Ioh. Perez a Valdiuielso*, 1594, *fol.*

Estatutos, que el Obispo de Barbastro *ha hecho y ordenado, en la Visita y Reformacion de la Vniversidad de* Huesca, *con commission de Su Sanctidad y Magestad ao.* 1599, En Caragoça, *pour Iuan Perez de Valdiuielso*, 1601, *fol.*

SALMANTICENSIS.

Melch. de la CERDA Descriptio Academiae *Salmanticensis*.

v. in *Andr.* SCHOTTI Bibliotheca Hispaniae, T. I, p. 32-51. *Frf. 1608, 4.*

Salmanticensis Academiae *Oeconomia, Leges, Mores, Studia.

Est Caput 37 Libri I Bibliothecae Selectae *Ant.* POSSEVINI, *Col. Agr. 1607, fol.*

De Academia *Salmanticensi*, eius institutione et priuilegiis.

Est Quaestio VII inter *Andr.* MENDO Quaestiones de Iure Academico, p. 22-42. *Salmanticae*, 1655. *fol.* et *Lugd. 1668, fol.*

Constitutiones tam commodae aptaeque, quam sanctae, almae *Salmanticensis* Academiae, toto terrarum orbe florentissimae, *Salmanticae, ap. heredes Matth. Gastii*, 1584, *fol.*

Ios. Saenz de AGVIRRE Ludi *Salmanticenses*, seu Theologia florulenta, in qua plerumque de SS. Angelis, praesertim tutelaribus, et geniis illorum antistrophis, copiose luditur et differitur etc. *Salmanticae, ex offic. Melch. Esteuez*, 1668, *fol.*

* Quamuis hoc Opus, vt ipse titulus docet, de Angelis potissimum et geniis tractet, habent tamen praeludia, ipsi praemissa, plurima, ad Historiam Academiae *Salmanticensis* pertinentia, v. g. Praeludium III *Salmanticam* Scholarum principem sistit; Praeludio IV recensentur Doctores *Salmanticenses* anni 1666.

VALENTINA HISPANIAE.

Alexandri VI, Papae, Bulla fundationis huius Academiae.

v. in *Iosephi Saenz de* AGVIRRE Notitia Conciliorum *Hispaniae*, Salmanticae, *1680, fol. Tom. III, p. 690.*

Francisco ORTI i FIGVEROLA *Memorias historicas de la fundacion y progressos de la insigne Vniversidad de* Valencia, *En Madrid, en la imprenta de Antonio Marin*, 1730, 4.

SECTIO XII.

DE ACADEMIIS LVSITANIAE.

DIONYSII, Regis Portugall. et Algarb., Statuta Academiae *Conimbricensis*.

v. in *Francisco* BRANDANO V Parte de Monarchia *Lusytana*, in Append. p. 321, *Lisboa, 1650, fol.*

Andr.

Andr. RESENDII Oratio, habita *Conimbricae* in Gymnasio Regio, anniuersario dedicationis eius die IV Kal. Iulii 1551.

v. in Deliciis Lusitano-Hispanicis, *Colon.* 1613, 8.

Petri Ioh. PERPINIANI Oratio, habita, cum Rex Lusitaniae, Ioannes III, *Conimbricense* Gymnasium Societati Iesu tradidisset, Kalend. Octobr. 1555.

v. inter *Eius* Orationes, *Ingolst.* 1599, 8. *pag.* 1-43.

Estatutos da Vniversidade de Coimbra, *confirmados per el Rey Ioanno o IV em o anno de 1653 impressos por mandado e orden de* Manoel de SALDANHA, *do Conselho de Sua Magestade, Reitor da mesma Vniversidade e Bispo eleito de Viseo*, Em Coimbra, *na officina de Thome Carualho*, 1654, *fol.*

Catalogo dos Conegos Magistraes e Doutraes, que a Vniversidade de Coimbra *appresenta nas Sés deste Regno, composto pelo* Manoel PEREIRA da SYLVA LEAL.

v. *na Colleccam dos Documentos da Academia Portugueza, An.* 1725, *Num. XXVIII*, Lisboa, 1725, *fol.*

Franc. Leitano FERREIRA *Noticias Chronologicas da Vniversidade de* Coimbra. *Parte I, que comprehende os annos, que discorrem desde o de 1288, até principios do de 1537.*

v. in Libro inscripto: *Colleccam dos Documentos y Memorias da Academia Real da Historia Portugueza, An.* 1729, *Num. XXXII. pag.* 1-594, Lisboa, 1729, *fol.*

* Prodiit etiam hic Liber separatim *Vlyssipone*, 1729, *fol.* recenseturque in Actis Erudit. Lips. An. 1733, p. 481.

SECTIO XIII.

DE ACADEMIIS BRITANNIAE.

§. I.

SCRIPTORES GENERALES.

Iohn STOW's *Corollary of the foundations and descriptions of the three most famous Vniversities of* England, *viz.* Cambridge, Oxford *and* London, *supplied and continued by* Edmond HOWES *and* Georg BVCK.

Appendicis loco accessit ad *Iohn* STOW's *Annales of England*, Londini, 1615, fol. pag. 950-988.

Ioh. PITSEI Relationum de Rebus Anglicis Tomus I, *Paris.* 1619, 4.

v. supra, Lib. II, Cap. VII, Sect. III, §. II. Est tamen hic Liber et huius loci; prima enim Pars de Academiis, tam antiquis *Britonum*, quam recentioribus *Anglorum*, agit.

Heinr. Ludolff BENTHEMS *Englaendischer Kirch-und Schulen Staat*, Leipzig, 1732, 8.

vide supra, Lib. II, Cap. VII, Sect. III, §. I.

§. II.

SCRIPTORES SPECIALES.

CANTABRIGIENSIS.

De antiquitate *Cantabrigiensis* Academiae Libri II, in quorum secundo de *Oxoniensis* quoque Gymnasii antiquitate disseritur, et, *Cantabrigiense* longe eo antiquius esse, definitur, *Londinensi* (*Ioh.* CAIO)

CAIO) Auctore, *Londini*, *per Henr. Bynneman*, *1568*, *8*.

Iohn Le NEVE *Chancellors*, *Vice Chancellors*, *Proctors*, *Professors etc. of the Vniversity of* Cambridge.

v. in *Eiusdem* Fastis Ecclesiae Anglicanae, *Lond. 1716, fol. p. 389-439*.

Edmond MILLER's *Account of the Vniversity of* Cambridge *and the Colleges there. Being a plain Relation of many of their Oaths, Statutes and Charters etc.* London, *printed for Baker*, *1717*, *8*.

The History and Antiquities of the Vniversity of Cambridge, *in two Parts*, *I. of its Original and Progress in the remoter Ages*, *writhen above 300 Years ago by* Nichol CANTALVPE. *II. A Description of the present Colleges with an Account of their founders and benefactors etc. by* Richard PARKER, *Fellow of Caius College in the Year 1622*, London, *print. for I. Bateman*, *1721*, *8*.

Cantabrigia illustrata, siue omnium istius Vniuersitatis Collegiorum, Aularum, Bibliothecae Academicae, Scholarum publicarum, Sacelli Collegii Regalis, nec non totius oppidi Ichnographia. Delineatore et Sculptore *Dav.* LOGGAN, *Cantabr. sine anno*, *forma Atlant.*

OXONIENSIS.

TRYVYTLAMI s. TREVYTHAMI de Laude Vniuersitatis *Oxoniensis* Carmen.

Adiectum est Historiae Vitae et Regni Ricardi II, Angl. Reg. e Codd. MSS. editae a *Tho.* HEARNIO, *Oxoniae, 1729, 8.* in Append. pag. 344-358.

Nic. FIERBERTI Descriptio Academiae *Oxoniensis*, Romae, *1602*, *8*.

Alberici GENTILIS Laudes Academiae *Perusinae* et *Oxoniensis*, Hanouiae, *ap. Guil. Antonium*, *1605*, *8*.

Briani TWYNI Antiquitatis Academiae *Oxoniensis* Apologia, in tres libros diuisa, *Oxoniae, exc. Ios. Barnesius*, *1608*, *4*.

Thomae CAII Vindiciae Antiquitatis Academiae *Oxoniensis*, contra *Ioh.* CAIVM, *Cantabrigiensem*. In lucem ex Autographo emisit *Thomas* HEARNIVS, qui *Ant. a* WOOD Vitam, a se ipso conscriptam, *Humphr.* HVMPHREY's de viris claris Cambro-Britannicis Obseruationes, et reliquias quasdam, ad familiam Religiosissimam Ferrariorum, de *Gidding parua* in agro *Huntingdoniensi*, pertinentes, subnexuit, *Oxonii*, *e Theatro Sheldoniano*, *1730*, *8. maj. Voll. II.*

* Visum est hoc CAII nomen fictitium Cl. HEVMANNO in Biblioth. Acad. p. 144. Sed, verum esse, ipsumque hunc CAIVM, Collegii Vniuersitatis, regnante Elisabetha, Magistrum fuisse, docet Vita *Eius* ab *Ant.* a WOOD in Hist. et Antiqq. Vniv. Oxon. L. II, p. 179. descripta.

Ant. a WOOD Historia et Antiquitates Vniversitatis *Oxoniensis*, duobus Voluminibus comprehensae, *Oxonii e Theatro Sheldoniano*, *1674*, *fol. Voll. II.*

Prior editio prodiit *ibidem*, *1668*, *4*.

Parecbolae, siue Excerpta e corpore Statutorum Vniuersitatis *Oxoniensis*. Accedunt Articuli Religionis XXIX, in Ecclesia Anglicana recepti, nec non iuramenta fidelitatis et Suprematus, *Oxoniae*, *e Theatro Sheldoniano*, *1671*, *8*.

Notitia Oxoniensis Academiae, *Londini*, *typis T. R. impens. Ric. Davis*, *1675*, *4*.

Oxonia illustrata, siue omnium istius Vniversitatis Collegiorum, Aularum Bibliothecae Bodleianae, Scholarum publicarum, Theatri Sheldoniani, nec non totius vrbis, Scenographia. Delineauit et sculpsit *Dav.* LOGGAN, *Oxoniae*, *e Theatro Sheldoniano*, *1675*, *fol.*

Anthony WOOD. Athenae Oxonienses, *an exact History of all the Writers and Bishops*, *who have had their Education in the Vniversity of* Oxford, *from the Year 1500*,

1500, to the end of the Year 1690 etc. To which are added the Fasti, or Annales, of the said Vniversity, for the same time, Vol. I, II, London, *print. for Tho. Bennet, 1691, 1692, fol.*

— *The same Work. The second Edition corrected and enlarged, with the Addition of above 500 new Lives from the Author's Original Manuscript, Vol. I, II,* London, *printed for R. Knaplock, etc. 1721, fol.*

Humphr. HVMPHREY's *Additions to and Corrections of* Athenae et Fasti Oxonienses.

Accessere *Thomae* CAII Vindiciis Antiquitatis Academiae *Oxoniensis*, a *Tho.* HEARNIO editis, *Oxon. 1730, 8.* Vol. II, pag. 606-678.

Iohn le NEVE *Chancellors, Vice-Chancellors and Professors of the Vniversity of* Oxford.

v. in *Eiusdem* Fastis Ecclesiae Anglicanae, *London, 1716, fol.* p. 440-509.

Iohn AYLIFFE's *Ancient and present State of the Vniversity of* Oxford, *containing I. An Account of its Antiquity, past Government and Sufferings from the Danes, and other People. II. An Account of its Colleges, Halls and especial Benefactors etc. III. An Account of the Laws, Statutes and Privileges of the Vniversity, etc. Vol. I, II,* London, *printed for W. Mears, 1723, 8. Voll. II.*

Terrae Filius: *Or the secret History of the Vniversity of* Oxford, *in several Essays. To which are added Remarks upon a late book entitled, Vniversity Education, by R.* NEWTON. *The second Edition,* London, *print. for R. Francklin, 1726, 8. Voll. II.*

* Est Satyra, qua Auctor *Anonymus* naeuos Academiae *Oxoniensis* reuelat, et quorundam in ea Professorum ignauiam et fastum castigat.

Ioh. Burch. MENCKENII Programma ad promotionem Magistrorum, quo librum inscriptum: Terrae Filius: *Or the secret History of* Oxford, *Lond. 1726* editum, recenset, et notatu digniora ex eodem refert, *Lips. 1729, 4.*

SALMON *The present State of the Vniversities and of the five adjacent Counties of* Cambridge, Huntington, Bedford, Buckingham *and* Oxford, Vol. I, *containing a Description of the County and City of* Oxford, *an Abstract of the History of that Vniversity etc.* London, *print. by I. Roberts, 1744, 8. maj.*

Ioh. Mart. CHLADENII Programma de Haeresibus Grammaticis, in Academia *Oxoniensi* anno 1276 damnatis, *Coburgi, 1745, 4.*

v. etiam in BIDERMANNI Select. Scholast. Vol. II, Fasc. II, p. 557, seqq.

Ioh. BEREBLOCI Commentarii de rebus gestis *Oxoniae*, ibidem commorante Elisabetha Regina anno M D LXVI, e Cod. MS. editi.

Accesserunt Historiae Vitae et Regni Ricardi II, Angl. Reg. e Cod. MS. editae a *Tho.* HEARNIO, *Oxoniae, 1729, 8.* p. 251-296.

SECTIO XIV.

DE ACADEMIIS BELGII.

§. I.

SCRIPTORES GENERALES.

Franc. SWEERTII Athenae Belgicae, s. Nomenclator inferioris Germaniae Scriptorum etc. Accessit *Eiusdem* Auctoris praecipuarum Orbis Bibliothecarum et Aca-

Academiarum Descriptio, *Antv.* 1628, *fol.*

v. supra, Lib. II, Cap. VIII, Sect. III.

Henr. Ludolff BENTHEMS *Hollaendischer Kirch-und Schulen-Staat*, Frf. 1698, 8.

v. supra, Lib. II, Cap. VIII, Sect. I.

§. II.

SCRIPTORES SPECIALES.

FRANECKERANA.

Henr. ANTONII Initia Academiae *Franequerensis*, eiusdem templi et gubernationis, *Franekerae, exc. Aegid. Radaeus*, 1613, 4.

* Hunc Auctorem Celeb. HEVMANNVS in Biblioth. Acad. p. 55, cognomine *Nerdenum* vocat. Est vero nomen eius *Henr.* ANTONII, *Nerdenum* se dicit a patria *Nerdeno*, s. *Nardeno*, vrbe in Hollandia.

Statuta et Leges fundamentales Academiae Frisiorum, quae est *Franequerae*, Franequerae, *ex offic. Idzardi Alberti*, 1647, *fol.*

Leges, secundum quas Illustres et Praepotentes Frisiae Ordines volunt Alumnos suos omnino componi, lingua Latina et Bataua scriptae, *Franekerae, exc. Idzardus Alberti*, 1656, *fol.*

Instructie voor den Inspector aengaende den Inspectie Oeconomiae, etc. Franeker, *by Ids Alberts*, 1656, *fol.*

Series Professorum et Lectorum Academiae Frisicae, quae est *Franequerae*. Accedunt Fasti Rectorales, et Syllabus eorum, qui Senatui Academico fuerunt ab Actis, vt et Bibliothecariorum, *Franequerae, ap. Nic. Vdink*, 1745, *8. maj.*

GRONINGENSIS.

Orationes ad Inaugurationem Academiae illustr. Ordinum *Groningae* et Omlandiae, habitae ab *Herm.* RAVENSPERGERO et *Ioh.* HVNINGA, *Oostwoldano*, Groningae, *exc. Ioh. Sassius*, 1614, 4.

Vbbonis EMMII Natales Academiae erectae in vrbe *Groninga*, descripti ex Archiuis Academicis.

Praemittuntur Effigiebus et Vitis Professorum Acad. Groningensis, *Groningae*, 1654, *fol.* pag. 1-11.

Effigies et Vitae Professorum Academiae *Groningae* et Omlandiae; *Groningae, ap. Ioh. Nicolai*, 1654, *fol.*

HARDERVICENSIS.

Academiae Ducatus Gelriae et Comitatus Zutphaniae *Harderuici* constitutae Inauguratio, cum tribus Orationibus *Ioh.* CHRISTENII, *Geo.* HORNII, *Corn.* TOLLII, ipso Inaugurationis die habitis, *Harderuici, ex offic. Nic. a Wieringen*, 1648, 4.

Casp. CAROLI Triumphus Academicus, siue Oratio, quae Academiae recens natae *Hardrouicum* Hardrouico recens natam Academiam gratulatur, *Harderuici, prae-lo Egb. Arnoldi*, 1648, 4.

LOVANIENSIS.

Martini V, Papae, et Ioannis IV, Brabantiae Ducis, Diplomata, quibus 1462 instituta est Academia *Louaniensis*.

v. in *Aub.* MIRAEI Operum Diplomaticorum Tom. I, pag. 223, et 225.

Mart. DORPII Oratio de laudibus omnium disciplinarum et amoenissimi *Louanii* Academiaeque *Louaniensis*, Louanii, 1514, 4.

Iusti LIPSII *Louanium*, id est, oppidi et Academiae eius descriptio, Libri III, *Antv.* 1605, 4.

v. etiam in LIPSII Operum Tomo III, *Antv.* 1637, *fol.* p. 749.

Priui-

Priuilegia Academiae *Louaniensi* ab Apostolica Sede, Imperatoribus, Regibus, aliisque Principibus, concessa, *Louanii*, *ap. Ioh. Masium*, *1605*, 4.

Visitatio almae Vniuersitatis *Louaniensis* publicata 1617, 4.

Nic. VERNVLAEI Academia *Louaniensis*, Libri III, eius origo, incrementum, forma, magistratus, facultates, priuilegia, Schola, Collegia, Viri illustres, res gestae, *Louanii*, *typis Phil. Dormalii*, *1627*, 4.

Fasti Doctorales Iuris vtriusque, hoc est, Doctores et Professores Facultatis Iuris vtriusque, quotquot in Academia *Louaniensi* supremum hunc titulum adepti sunt, aut aliunde attulerunt, *Louanii*, *1629*, 4.

Defence des Privileges de l' Academie de Louvain, *contre une Requete presentée au Conseil de Brabant par le Resident de Liege en* Bruxelles, *le 7 de Septembre*, *1661*, 4. *maj.*

Valerii ANDREAE Fasti Academici Studii generalis *Louaniensis*, in quibus origo et institutio Academiae, series Rectorum, Cancellariorum, Conseruatorum, Doctorum in qualibet Facultate, fundatorum et benefactorum eiusdem Vniuersitatis, exhibentur, *Louanii*, *ap. Ioh. Oliuerium et Corn. Coenesteyn*, *1635*, 4.

Clementis XI, Papae, Epistola ad Academiam *Louaniensem*, in qua ei praecipit, vt, quia Sedi Apostolicae subiecta sit immediate, non aliam, quam quae ab illa sede proficiscatur, visitationem admittat.

v. inter CLEMENTIS XI Epistolas et Breuia, *Romae*, *1724*, *fol.* T. I, p. 91.

LVGDVNENSIS, s. LEIDENSIS.

Ludov. CAPELLI Oratio inauguralis Academiae *Lugduno-Batauae*.

Praemissa est *Ioh.* MEVRSII Athenis Batauis, post Praefationem, *Lugd. Bat.* *1625*, 4.

Ioh. KVCHLINI Erectio, Inauguratio, Legesque Collegii Theologici, in Academia *Lugdunensi Batauorum* instituti, vna cum Oratione in eiusdem Seminarii inauguratione, *Lugd. Bat.* *1593*, 4.

Illustris Academia *Lugduno-Bataua*, id est, Virorum clarissimorum Icones, Elogia et Vitae, qui eam scriptis suis illustrarunt, *Lugd. Bat. ap. Andr. Cloucquium*, *1613*, 4.

Illustrium Hollandiae et Westfrisiae Ordinum alma Academia *Leidensis*, siue Icones et Vitae Gulielmi et Mauritii Principum Auraugiae, item eorum, qui Academiae huic vnquam praefuerunt, atque etiamnum praesunt, etc. aut professorium per omnes Facultates titulum in ea sustinuerunt. Additae sunt Academiae, horti Academici, Bibliothecae, Theatri anatomici etc. Delineationes, aeri incisae, *Lugd. Bat. ap. Iac. Marci et Iustum a Colster*, *1614*, 4.

Petri CVNAEI Oratio in Natalem Academiae *Leidensis*, habita 1624.

Est prima *Eius* Orationum, cum Notis *Cph.* CELLARII, *Lips.* *1693*, 8.

Ioh. MEVRSII Athenae Batauae, s. de Vrbe *Leidensi* et Academia Libri II, *Lugd. Bat.* *1625*, 4.

v. supra, Lib. II, Cap. VIII, Sect. IV.

Zach. SYLVII Laus Academiae *Leidensis*, Lugd. Bat. *ex offic. Franc. Haekii*, *1662*, 4. *maj.*

Abr. HEIDANI *Consideratien over eenige Saecken onlanghs voorgevallen in de Vniversiteyt binnen* Leyden, *den derden Druck*, Amsterdam, *by Iohannis van Someren*, *1676*, 4.

Fundatoris, Curatorum et Professorum celeberrimorum, aliorumque illustrium Virorum, quorum gratia, fauore, cura, doctrinaque, Academia *Lugduno-Bataua* incepit, auctaque et ornata est, Effigies, nec non vrbis, Academiae, eiusque horti, templorum,

rum, notabiliorumque publicorum aedificiorum, Prospectus, *Lugd. Bat. ap. Petr. van der Aa, fol.*

Wetten ende Statuten van de Vniversiteyt tot Leyden, *gearresteert by de Ridderschap, Edelen ende Steden van Holland ende West-Vriesland,* Leyden, *by Abr. Elzevier, 1639,* 4.

Mart. SOERMANS *Academisch Register, behelsende de Namen en Waardigheden der geene, welke sijn geweest in bedieninge der Vniversiteyt tot* Leyden, *of te eenige betrekking tot die hebben, van de Opregtinge der Academie in den Jare 1575 tot in 1704, benevens het Register der Academie tot* Vtrecht, *Leyden, by Hendrik Teering, 1704, 8.*

Franc. FABRICII Oratio in natalem centesimum et quinquagesimum, siue annum Iubilaeum tertium, Academiae Batavae, quae est *Lugd. Batauorum*, habita d. 8 Febr. 1725, *Lugd. Bat. ap. Petr. van der Aa, 1725,* 4.

—— Eadem Oratio, cum figuris aeneis, *ibidem, 1725, fol. maj.*

Petri BVRMANNI Carmen elegiacum in Panegyri Natalis Academiae CL dictum, *Lugd. Bat. ap. Petr. van der Aa, 1725, fol. cum fig. aen.*

VLTRAIECTINA.

Academiae *Vltraiectinae* Inauguratio, vna cum Orationibus inauguralibus, *Vltraiecti, ex offic. Aegidii et Petri Roman, 1636,* 4.

* Exhibentur hic Orationes *Ioh.* NIPORTII, *Bernh.* SCHOTANI, *Ant.* AEMILII, et Carmina quaedam.

Ioh. Geo. GRAEVII Oratio in Natalem L Academiae *Traiectinae*, 1686 habita.

v. inter *Eius* Orationes, pag. 359.

Academisch Register van de Professoren en Rectoren der Academie van Vtrecht.

v. vna cum *Mart.* SOERMANS *Academisch Register van der Vniversit. tot* Leyden, *Leyden, 1704, 8. p. 135-156.*

Conspectus Doctorum Academiae *Vltraiectinae* anni 1719.

v. in Bibliotheca Bremensi, Class. III, Fascic. I, pag. 158-171.

Arn. DRAKENBORCH Oratio panegyrica in Natalem secularem Academiae *Traiectinae*, habita d. 27 Mart. 1736, *Vltraiecti, ap. Alex. van Meyen, 1736,* 4.

—— Eadem Oratio, lingua Belgica, *Vtrecht, by Willem Kroon, 1736,* 4.

Omstandig en naeukeurig Verhael van alle de Plichtpleegingen, Redevoeringen, etc. zoo ter Gelegenheid van het honderdjaerig Feest der Vtrechtsche *Akademie, d. 27 van Maert. 1736,* Vtrecht, *by Pieter Muntendam, 1736, 4. maj.*

Eine Medaille auf Errichtung der Ritter-Academie zu Vtrecht *1705, mit historischer Erlaeuterung.*

S. *in* I. H. LOCHNERS *Medaillen-Sammlung, An. 1741, p. 281.*

SECTIO XV.

DE ACADEMIIS DANIAE.

HAFNIENSIS.

Fundatio et Ordinatio vniuersalis Scholae *Hafniensis*, an. 1539.

v. in Additamentis ad *Nic.* CRAGII Histor. Christiani III, *Hafniae, 1737, fol.* p. 89.

Willichii WESTOVII Ἀυτοσχεδίασμα in laudem Regiae Danorum Academiae, *Hafniae, 1604,* 4.

Ioh. Pauli RESENII Liber de officiis Studiosorum Academiae Regiae *Hafniensis*, Hafniae, *1611, 8.*

Casp.

Casp. BARTHOLINI de ortu, progressu et incrementis Regiae Academiae *Hafniensis* Oratio, dicta 1619; ad calcem subiungitur Rectorum ab anno 1479, Professorum vero ab anno 1539 huc usque Catalogus, *Hafniae, typis Mich. Wendt, 1620, 4.*

—— Eadem, recusa *Witteb. 1645, 4.*

Index Cancellariorum, Rectorum et Professorum Academiae *Hafniensis* ab an. 1497, quo solenniter inchoabatur, vsque ad annum 1619.

v. in *Ioh. Isaaci* PONTANI Chorographica Daniae descriptione, p. 768 - 792.

Thomae BARTHOLINI Domus anatomica *Hafniensis* descripta.

Accessit *Eiusdem* Ciftae Medicae *Hafniensi*, Hafniae, *1662, 8.*

—— Nomina et opera Medicorum *Hafniensium* ad annum 1660.

v. in *Eiusd.* Cista Med. pag. 1 - 12.

Erasmi VINDINGII Regia Academia *Hafniensis*, in Regibus, Conseruatoribus, Rectoribus, Professoribus suis repraesentata, *Hafniae, typis Henr. Goediani, 1665, 4.*

Alb. THVRA Regiae Academiae *Hafniensis* Infantia et Pueritia, sub tenebris pontificiis breuiter delineata, *Flensb. et Altonaviae, ap. Korte fratres, 1734, 8.*

Christiani VI *Verordnung, wie es mit denen Examinibus Iuridicis auf der hohen Schule in* Copenhagen *soll gehalten werden, d. 2 Nouemb. 1736.*

S. *in der Daenischen Bibliothec, Part. I, p. 360, seq.*

Christiani VI *Verordnung, wie es auf der Vniversitaet* Kopenhagen *mit denen Studenten gehalten werden soll, die, um ihre Studia weiter fortzusetzen, in fremde Laender zu reisen gedencken, d. 15 Mart. 1743.*

S. *in der Daenischen Bibliothec, Part. VII, pag. 422 - 430.*

Eiusdem *Patent wegen Frequentirung der Vniversitaet zu* Kopenhagen, *für die Herzogthümer* Schleswig-Holstein, *die Herrschafft* Pinneberg, *Grafschafft* Rantzau, *und Stadt* Altona, *den 1 April, 1743.*

v. *ibidem, pag. 431 - 438.*

Nachricht von der neuen Koeniglichen Ritter-Schul in Koppenhagen.

S. *in* PAVLINI *Zeitkürtzender erbaulichen Lust*, Frf. *1697, 8. Part. III, pag. 536 - 546.*

SORANA.

Ioh. LAVRENBERGII Querimonia de suo et Academiae *Soranae* statu.

Adiecta est *D. G.* MORHOFII Operibus Poëticis, *Lubecae, 1697, 8. p. 959 - 965.*

Historische Nachricht von der Academie zu Sora, *nebst dem Diplomate Fundationis.*

S. *in* PAVLINI *Zeitkürtzender erbaulichen Lust*, Frf. *1695, 8. Part. I, cap. 127, p. 350 - 369.*

Fundation der Ritterlichen Academie in Soroë, *d. 7 Iulii 1747, nebst der von Heinrich dem VI Reuß bey deren Einweyhung gehaltenen Rede,* Coppenhagen, *bey Gabr. Christ. Rothe, 1748, 4.*

SECTIO XVI.

DE ACADEMIIS SVECIAE.

ABOENSIS.

Processus Introductionis Academiae *Aboensis*.

Biblioth. Bunav.

v. in *Ioh.* BAAZII Inuentario Ecclesiae Sueo - Gothorum, *Lincopiae, 1642, 4.* pag. 835 - 839.

Mich. WEXIONII Descriptio solennis Inaugurationis Academiae *Aboensis* in Finlandia, 1648, 4.

Andr. Ant. STIERNMANNI *Aboa* litterata, continens omnes fere Scriptores, qui aliquid ab Academiae eiusdem incunabulis anno 1640 in lucem publicam edidisse pro tempore deprehenduntur, cum praecipuorum potiorumque virorum vitis, breui subiuncta Academiae Historia, vna cum Catalogo Cancellariorum, Procancellariorum, atque Professorum, recensu Promotionum, tam in Theologia, quam Philosophia, *Holmiae, typis Ioh. L. Horrn,* 1719, 4.

Musae *Aboenses* rediuiuae, seu Instaurationis Academiae *Aboensis* anno 1722 d. 26 Nouemb. factae breuis delineatio.

v. in Actis litterariis Sueciae, An. 1723, pag. 407-412.

LVNDENSIS.

Beschreibung, wie die Vniversitaet zu Lunden, *in* Schonen, *d. 28 Ianuarii 1668 fundiret und introduciret worden.*

v. in Relationibus historicis Francofurtens. anni 1668, p. 46.

Petri WINSTRVPII Oratio synodica de Academiis in genere, et praecipue de noua Gothorum Academia Carolina ac *Londinensi* in Ducatu Scaniae, *Londini Scanorum, 1668,* 4.

Ioh. Iac. von DOEBELN Historia Regiae Academiae *Lundensis*, a prima eius aetate ad finem anni 1738, *Lundini Gothorum, typis Ludov. Decreaux, 1740,* 4.

—— Historiae eiusdem Continuatio, in Conspectu Academiae Cancellariorum, Curatorum, Procancellariorum, Rectorum et Prorectorum, a prima eius aetate ad finem anni 1738, *ibidem, 1741,* 4.

—— Historiae eiusdem Continuatio ad finem mensis Septembris anni 1742, *ibidem, 1742,* 4.

VPSALIENSIS.

GVSTAVI ADOLPHI Confirmatio Academiae *Vpsaliensis*, variaeque Donationes eidem factae.

v. in *Ioh.* BAAZII Inuentario Ecclesiae Sueo-Gothorum, *Lincopiae, 1642,* 4. pag. 685, seqq.

De Academia *Vpsaliensi.*

v. *Ioh.* SCHEFFERI Vpsaliae, *1666,* 8. Cap. XIV.

Professores *Vpsalienses* anni 1699, et anni 1705.

v. in Nouis Litterar. Maris Balth. An. 1699, p. 204, et An. 1706, p. 87.

Ioh. HERMANSSON Sermo parentalis de vita et meritis *Birgeri* ROMMEL, Academiae *Vpsaliensis* Quaestoris, *Vps. 1726,* 4.

Professores anni 1728.

v. in Bibliotheque Germanique, T. XVIII, pag. 198.

SECTIO XVII.

DE ACADEMIIS POLONIAE.

CRACOVIENSIS.

Sim. STARAVOLSCII Laudatio Academiae *Cracouiensis*, Cracouiae, *1639, fol.*

Responsio ad famosum Libellum, a Patribus Societatis Iesu in Academiam *Cracouiensem* scriptum, et nomine Reprotestationis vulgatum, *sine loco et anno,* 4.

Henr. de HVYSSEN Status Academiae *Cracouiensis* anno 1709.

Insertus est Nouis Litterariis Germaniae, *Hamb. 1709, 4.* p. 462-466.

VILNENSIS.

GREGORII XIII, Papae, anno 1597 data Insti-

Institutio Vniuersitate *Vilnensi* in regno Poloniae etc.

v. in CHERVBINI Bullario magno Romano, T. II, p. 368.

Academia et Vniuersitas *Vilnensis* Societatis Iesu, Priuilegiis, Constitutionibus, Decretis, erecta, aucta, roborata, in iudiciis assessorialibus postcurialibus S. R. Maiestatis nuper recognita, nunc in lucem publicam proposita, *sine mentione loci*, *1738*, *fol.*

SECTIO XVIII.

DE ACADEMIIS PRVSSIAE.

CVLMENSIS.

Priuilegium fundationis Academiae *Culmensis*, concessum anno 1387 a Papa VRBANO VI.

S. *im Gelehrten Preussen*, *Part. II*, *p. 415.*

REGIOMONTANA.

Valent. THILONIS Secularia *Regiomontana*, Regiom. *typis Mensenianis*, *1614*, 4.

Abr. HOFFMANNI *Historischer Bericht von der Academie zu* Koenigsberg *in Preussen, und denen ersten Lehrern und Professoribus derselben*, Budissin, *gedruckt durch Nic. Zipsern*, *1616*, 4.

Leges communis Conuictus in Academia *Regiomontana*, 1616, 4.

Leges et Pacta aduersus disciplinae Academicae corruptores, cum aliis Academiis Germaniae inita, a Rectore et Senatu Academiae *Regiomontanae*, Regiom. *typis hered. Sagebadii*, *1639*, 4.

Cph. HARTKNOCHII Dissertatio de Academia *Regiomontana.*

Est Dissertatio XIV earum, quas subiecit *Petri* DVISBVRGII Chronico Prussiae, *Frf. 1679*, *4.*

Fundatio, Leges, Statuta, et Priuilegia Academiae *Regiomontanae.*

v. in Corpore Constitutionum Prutenicarum, *Regiom. 1721*, *fol.* Part. I, p. 166-342.

Series Rectorum Magnificentissimorum et Magnificorum in Vniuersitate *Regiomontana*, a fundatione eius vsque ad annum 1724, ex MSto.

S. *in des Gelehrten Preussens IV Theil, III Stück*, *p. 125 - 186.*

Vitae et Scripta Professorum Iuris in Academia *Regiomontana.*

S. *in des Gelehrten Preussens III Theil, V Stück*, *p. 265 - 302.*

Series Professorum Graecae Linguae in Academia *Regiomontana* ab anno 1543 vsque ad 1721.

S. *im continuirten Gelehrten Preussen*, *im IV Quartal*, *1725*, *p. 9 - 36.*

Series derer Professorum Matheseos auf der Vniversitaet zu Koenigsberg.

S. *in* Geo. Petri SCHVLTZII *Preussischen Todes-Tempel, in der IV Vnterredung*, *p. 262*, *seqq.*

Chr. Gottl. SCHWARTZII Programma, in quo *Norimbergenses* quosdam, qui in Academia *Regiomontana* inclaruerunt, commemorat, *Altd. 1726*, 4.

Dan. Henr. ARNOLDI *kurtzgefasste Historie und Beschreibung der* Koenigsbergischen *Academie.*

S. *im Erleuterten Preussen, Tomo IV*, *1728*, *8. pag. 157, 313, 577, 669, 711, 767, 813, 845, 849, et Tom. V, p. 269.*

Vota Senatorum Academiae *Regiomontanae*, et Studiosorum in communi Conuictorio abstinentia a carne per Quadragesimam.

S. *in Actis Borussicis*, *Vol. I*, *p. 297 - 301.*

Nachricht von dem 1744 zu Koenigsberg *in Preussen gefeyerten Iubilaeo secundo Academico.*

S. *in Actis Historico-Ecclesiast. Vol. IX, Part. XLIX, pag. 48-70.*

Dan. Henr. ARNOLDTS *ausführliche und mit Vrkunden versehene Historie der* Koenigsbergischen *Vniversitaet, I und II Theil,* Koenigsberg, *bey Ioh. Heinrich Hartung, 1746, 8. maj. Voll. II.*

CAPVT III.

SCRIPTORES DE SOCIETATIBVS LITTERARIIS.

SECTIO I.

DE ORIGINE, PROGRESSV, ET VTILITATE SOCIETATVM LITTERARIARVM.

Godofr. VOCKERODT Introductio in Notitiam Societatum litterariarum, *Ienae, typis Gollnerianis, 1687, 4.*

Et exst. inter *Eiusd.* Exercitationes Academ. *Gothae, 1704, 8.* pag. 1, seqq.

—— Historia Societatum et rei litterariae ante diluuium.

v. supra, Lib. I, Cap. II, Sect. IV.

Burch. Gotth. STRVVII Obseruatio de Conversationibus litterariis.

v. in Obseruation. Halens. Tom. VII, pag. 106-113.

De IVVENEL *Dissertation sur l' origine des Academies.*

v. *dans le Mercure de France, Decembre, 1738, p. 2734-2748.*

Schediasma de ortu Societatum Theologicarum, [Auctore *Ioh. Gabr.* SVSSIO,] *Dresdae, 1740, 4.*

Cph. HAYMANNI *kurtzgefasste Geschichte derer vornehmsten Gesellschafften derer Gelehrten, von den aeltesten Zeiten an bis auf die gegenwaertige, I Band,* Leipzig, *bey Friedr. Lanckischens Erben, 1743, 8.*

Paul TALLEMANT *Discours de l' utilité des Academies, prononcé en 1675.*

v. *dans le Recueil des Harangues de l'Acad. Françoise,* à Paris, *1698, 4. p. 258-268, et dans l'Edit. d'*Amsterdam, *1709, 12. Tom. I, pag. 361, et suiv.*

François CHARPENTIER *Discours de l'excellence et de l'utilité des exercices Academiques.*

v. *dans le Recueil des Harangues de l'Acad. Françoise,* à Paris, *1698, 4. pag. 719-731. et dans celle d'* Amsterdam, *Tom. II, p. 379, et suiv.*

Geo. FINWETTERI (*Gottfr.* WEGNERI) Pius Desiderius ad pium eruditum orbem, veri et boni publici amantem, vt suas cogitationes de VII nouis Societatibus ineundis etc. experiatur, ablegatus, *Biponti, 1681, 12.*

Iusti Cph. BOEHMERI Prolusio de idea florentis status litterariae Societatis.

v. inter *Eius* Prolusiones VII, *Helmst. 1707, 4.* pag. 1, seqq.

Henr. BRENCMANNI Societas litteraria, s. de Societate quadam litteraria constituenda consilium, *12.*

—— Idem Opusculum.

v. in Bibliotheca Bremensi, Class. V, Fasc. I, p. 129, et in Diario erudito Veneto, inscripto: *Giornale de' Letterati,* T. XI, p. 427.

S E C T I O II.

DE SOCIETATIBVS LITTERARIIS ANTIQVIS.

Ioh. Petri de LVDEWIG Dissertatio de prima Academia, villa PLATONIS, cum noua Hallensium collata, *Halae*, *1693*, 4.

Et exst. in *Eiusdem* Opusculis miscellaneis, *Halae*, *1720*, *fol.* Tom. II, p. 360.

Ioh. Fred. GRONOVII de Museo Alexandrino Exercitationes.

v. in GRONOVII Thesauro Antiquitat. Graec. Tom. VIII, p. 2737.

Ludolphi NEOCORI, i. e. KVSTERI, de Museo Alexandrino Diatribe.

v. ibidem.

Adami RECHENBERGII Dissertatio de Museo Alexandrino, *Lips. 1698*, 4.

Ioh. Phil. CROLLII Oratio de celebri quondam Alexandrinorum Museo, *Biponti*, *typis Geo. Nicolai*, *1721*, 4.

Sam. Frid. BVCHERI de Sapientum honoribus, et Conuictorio regio Alexandrino in Aegypto, *Vitemb. 1723*, 4.

S E C T I O III.

DE SOCIETATIBVS LITTERARIIS GERMANORVM.

§. I.

SODALITAS LITTERARIA RHENANA.

Iusti Chr. THORSCHMIDII Memoria Sodalitatis Litterariae Rhenanae, in quantum ea Historiae Saxon. Ecclesiasticae et Litterariae est implicita, vindicata et renouata.

Inserta est Analectis ex omni meliorum Litterarum genere, T. II, p. 475-490, *Lips. 1730*, 4.

Ioh. Geo. LOTTER *Rede von der allerersten gelehrten Gesellschafft in Deutschland*, [*von der* Societate Rhenana.]

S. in denen Reden und Gedichten der Deutschen Gesellschafft in Leipzig, Leipzig, *1732*, *8. p. 350-366.*

§. II.

SOCIETAS FRVCTIFERA.

(*Fruchtbringende Gesellschafft.*)

Kurtzer Bericht von der Fruchtbringenden Gesellschafft Vorhaben, *Gemaehlde und Woertern*, Coethen, *1641*, 4.

Der Fruchtbringenden Gesellschafft Nahmen, *Vorhaben*, *Gemaehlde*, *und Woerter*, *nach iedes Einnahme ordentlich in Kupffer gestochen*, *und in achtzeilige Reimgesetze verfasset*, Frf. am Mayn, *bey Matth. Merian*, *1646*, 4.

Der Teutsche Palmenbaum, *das ist: Lobschrifft von der Hochloeblichen Fruchtbringenden Gesellschafft Anfang*, *Satzungen*, *Vorhaben*, *Nahmen*, *Sprüchen*, *Gemaehlden*, *Schrifften*, *und unverwelcklichem Tugendruhm*,

ruhm, verfasset durch den Vnuerdrossenen *Diener derselben,* (i. e. Car. Gustav. ab HILLE,) *Nürnberg, durch Wolffg. Endtern, 1647, 12. cum fig. aen.*

Geo. NEVMARCK *Neusprossender Teutscher Palmbaum, oder ausführlicher Bericht von der Hochloebl. Fruchtbringenden Gesellschafft Anfang, Absehen, Satzungen, Eigenschafft, und derselben Fortpflantzung, samt einem vollkommenen Verzeichniß aller dieses Palmen-Ordens Mitglieder, derer Nahmen, Gewaechsen, und Worten,* Weimar, *druckts Ioach. Heinr. Schmid, 1668, 8. cum fig. aen.*

Gottfr. BEHRENDTS *Zusatz zu* Georg NEVMARCKS *Deutschem Palmbaum, aus noch ungedruckten Nachrichten.*

S. in denen Beytraegen der Deutschen Gesellschafft in Leipzig zur Critischen Historie der Deutschen Sprache, im XV Stück, pag. 368-378.

Eliae GEISSLERI Disquisitio historica de Societate fructifera, *Lips. 1672, 4.*

Nachricht von dem sogenannten Teutschen Palmen-Orden, oder Fruchtbringenden Gesellschafft.

S. *im neubestellten Agenten, III Fonction, IV Depeche, p. 306-315.*

§. III.

SOCIETAS, dicta: *Deutschgesinnte Genossenschafft.*

Der Hochdeutsche Helikonische Rosenthal, das ist, der hoechstpreisswürdigen Deutschgesinnten Genossenschafft Erster, oder Neunstdemmiger, Rosen-Zunft Ertzschrein, darinnen derselben Anfang, Fortgang, Ausgang, Bewandniß, Satzungen, Gebraeuche etc. zu finden, ausgefertigt durch den Faertigen (Filip. ZESEN). *Gedruckt im Ertzschreine der Amstelinnen, durch Christoph Konraden, 1669, 8. mit Kupffern.*

Des Hochdeutschen Helikonischen Lilienthals, d. i. *der Deutschgesinnten Genossenschafft zweiter, oder Siebenfacher, Lilien-Zunfft Vorbericht durch den* Faertigen (Filip. ZESEN), *Amst. bey Cph. Konrad, 1679, 8.*

Der gantzen Hochpreiswürdigen Deutschgesinnten Genossenschafft vom Jahr 1643 bis 1685 Zunfft-Genossen, Zunfft-Tauf- und Geschlechts-Nahmen, (*durch* Ioh. PEISKER) Wittenb. *bey Chr. Schroedtern, 1685, 8.*

— *Eben dasselbe, vermehrt,* Wittenb. *bey Chr. Schroedtern, 1705, 8.*

Des Hochdeutschen Helikonischen Naegleintables, oder der Hochpreisswürdigen Deutschgesinnten Genossenschafft dritter, oder Fünffacher, Naeglichen-Zunfft Vorbericht, ausgefertigt durch den Faertigen (Filip. ZESEN), *Hamburg, durch Arnold Lichtenstein, 1687, 8.*

§. IV.

SOCIETAS PEGNESIORVM.

AMARANTES [i. e. *Ioh.* HERDEGEN] *Historische Nachricht von des loeblichen Hirten- und Blumen-Ordens an der Pegnitz Anfang und Fortgang, bis auf das erreichte Hunderste Jahr,* Nürnberg, *bey Chr. Riegel, 1744, 8. mit Kupffern.*

Eine Medaille auf die im Jahr 1744 begangene Jubelfeyer des Pegnesischen Blumen-Ordens zu Nürnberg.

S. *in* Ioh. H. LOCHNERS *Medaillen-Sammlung, An. 1744, p. 313. conf. p. 419.*

§. V.

§. V.

SOCIETAS OLORVM.

(*Der Schwanen - Orden.*)

CANDORINS (Conr. von HOEVELEN) *Deutscher Zimber - Schwan, darinnen des Hochloeblichen aedelen Schwan-Ordens Anfang, Zunaemen, Bewandnüß, Gebraeuche, Satsungen, Ordens-Gesaetse, samt der Hochansehnl. Gesellschaffter Ordens-Nahmen entworffen,* Lübeck, *in der Schmalhertzischen Druckerey, 1667, 12.*

§. VI.

SOCIETAS, dicta:

Der belorbeerte Tauben-Orden.

Vnmaßgebig kurtzer Entwurff des belorbeerten Tauben - Ordens, [*durch* Chr. Franc. PAVLLINI,] *1692, 4.*

v. etiam *in* PAVLLINI *Zeitkürtzender erbaul. Lust, P. II, p. 601 - 613.*

§. VII.

ORDO LEOPOLDINVS.

Ioh. Casp. IVNGMICHELS *Neuer Wachsthum der Deutschen Heldensprache, durch den Hochpreißlichen Leopolden - Orden, oder ein ausführlicher Bericht von Stifft- und Einführung des* Leopolden - Ordens, *auch dessen Regeln und Zeichen, etc. 1695, 4.*

* In libro inscripto: *Beytraege zur Critischen Historie der Deutschen Sprache, von einigen Mitgliedern der Deutschen Gesellschafft in Leipzig.* Parte V, p. 168, seqq. occurrit: *Kurtze Nachricht von dem am Ende des vorigen Jahrhunderts zu Dresden im Wercke gewesenen* Leopolden-Orden, quae recensionem huius Scripti, et Excerpta ex eodem, sistit.

§. VIII.

ACADEMIA NATVRAE CVRIOSORVM.

Salue Academicum, vel Iudicia et Elogia super recens adornata Academia Naturae Curiosorum, *Lips. 1662, 4.*

Historia succincta et breuis ortus et progressus Academiae Naturae Curiosorum; Excellentissimorum Medicorum Iudicia de Miscellaneorum Medico - Physicorum opere; Academiae Naturae Curiosorum auctae et reformatae Leges, et Collegarum eiusdem nomina.

Praemissa sunt Ephemeridum medico - physicarum Anno secundo, scilicet 1671, *Ienae, 1671, 4.*

Litterae supplices ad *Raymundum* S. R. I. Principem *de* MONTECVCOLI, pro suscipiendo Academiae Naturae Curiosorum

rum Protectoratu, vna cum responso et gratiarum actione, *Norimb. litteris Knortzianis*, *1678*, 4.

Geo. Wolfg. WEDELII Progressus Academiae Naturae Curiosorum, Catalogo Patronorum et Collegarum expressus, *Ienae*, *1680*, 4.

Academiae Naturae Curiosorum ortus, leges, Catalogus, *Norib. 1683*, 4.

Leges Societatis Academicae Naturae Curiosorum confirmatae atque munitae, et Litterae ad *Raymundum de* MONTECVCOLI, ac Moguntinum Archiepiscopum pro suscipiendo huius Academiae protectoratu.

v. in Appendice ad Annum 1682 Ephemeridum medico-physicarum, *Norimb. 1683*, 4.

Lucae SCHROECKI Historica Continuatio progressus Academiae Leopoldinae Imperialis Naturae Curiosorum, *Norimb. 1689*, 4.

Geo. Casp. KIRCHMAIERI Oratio in laudem et memoriam huius Academiae.

v. ibidem, in Append. ad annum 1690, pag. 3, seqq.

Catalogus Collegarum Academiae Caesareae Leopoldino-Carolinae Naturae Curiosorum, in quo secundum eorum nomina, agnomina, officia, annos receptionis et tempora mortis locati reperiuntur ab anno 1652 vsque ad annum 1727 continuatus, *Norimb. in offic. Endteriana*, *1727*, 4.

Nomina membrorum Societatis Leopoldinae, s. Collegii Naturae Curiosorum anno 1737.

Adiecta sunt *Ioh. Geo.* HAGELGANS Orbi Litterato Academico, in fine, pag. 8, *Frf. 1737*, *fol.*

§. IX.

COLLEGIVM HISTORICVM IMPERIALE.

[quod tamen euentu caruit.]

Propositio Imperialis Collegii historici, *Ienae, ap. Ioh. Bielcken*, *1688*, 4.

Chr. Franc. PAVLLINI Litterae ad *W. E.* TENTZELIVM, de Collegio Historico Imperiali, cum Legibus eiusdem Collegii.

S. *in* W. E. TENTZELII *Monathl. Vnterredungen An. 1689, pag. 535, et An. 1690, p. 462, seqq.*

—— *Vntersuchung, ob das Historische Reichs-Collegium* Conr. CELTIS, *oder des Herrn von* BOINEBVRG, *Erfind- und Erneuerung sey?*

S. *in* PAVLLINI *Zeitkürtzender erbaul. Lust, Part. I, p. 715-720*, Frf. *1695*, 8.

—— *Eigentlicher Bericht vom Anfang und Fortgang des Historischen Reichs-Collegii.*

v. *ibidem, Part. II, p. 961-1044.*

§. X.

ACADEMIAE SCIENTIARVM ET ARTIVM BEROLINENSES.

ANONYMI Epistola ad Amicum scripta d. 18 Octob. anno 1700, de instituta a Rege Prussiae Academia Scientiarum Brandeburgica, vna cum diplomate Friderici III, *Berolini*, *1701*, 4.

Et exst. etiam in Actis Eruditor. Lipsiens. An. 1701, p. 175, seq.

Kurtze Erzehlung, *welchergestalt von Sr. Koenigl. Maj. in Preussen, Friederich dem I, in Berlin die Societaet der Wissenschafften*

ten etc. gestifftet worden, mit Beyfügung des Stifftungs-Brieffs der Einrichtungs-Gesetze, derer bey der Niedersetzung gehaltenen Reden, und des Catalogi Membrorum Societatis, Berlin, *1711*, 4.

— Eadem Relatio, Latine, *Berolini*, *1712*, 4.

Nomina Collegarum Societatis Regiae Scientiarum *Berolinensis*, anno 1737.

v. in *Ioh.* Geo. HAGELGANS Orbe Litterato Academ. in fine, pag. 9 - 11. *Frf.* *1737*, *fol.*

Verzeichniß aller Glieder der Koenigl. Gesellschafft der Wissenschafften zu Berlin, *An. 1741.*

S. *in* Ern. Ludew. RATHLEFS *Geschicht. ietztlebend. Gelehrten, Part. III, p. 231-245.*

Stifftungs-Medaille der Koenigl. Preussischen Societaet der Wissenschafften zu Berlin *von An. 1711, nebst historischer Erlaeuterung.*

S. *in* Ioh. Dav. KOEHLERS *Historischer Müntzbelustigung, XV Theil, p. 385. seq.*

Histoire de l'Academie Royale des Sciences et des Belles Lettres de Berlin, *Ann. 1745, 1746, avec les Memoires pour les mêmes années, tirez des Registres de cette Academie,* à Berlin, *chez Ambr. Haude*, *1746, 1748*, 4. *Voll. II.*

Memoire sur le Renouvellement de l'Academie Royale des Sciences et des belles Lettres de Berlin.

v. *dans la Nouvelle Bibliotheque Germanique, Tom. I, p. 196-211.*

Sendschreiben von dem Chur-Brandenburgischen Mandat, die Kunst-Academie zu Berlin *und* Coelln an der Spree *betreffend.*

S. *in Aufgefangenen Brieffen*, *I Ravage*, *pag. 522-531.*

Gedaechtniß-Müntze auf die Gesellschafft der Liebhaber der Wahrheit zu Berlin, *von An. 1736, nebst historischer Erklaerung.*

S. *in* Ioh. Dav. KOEHLERS *Historischer Müntzbelustigung, XII Theil, p. 369.*

§. XI.
SOCIETATIS CHARITATIS ET SCIENTIARVM.

Historischer Entwurff und Bericht von der neu aufgerichteten und nützlichen Societaet der Christlichen Liebe und Wissenschafften, oder Charitatis et Scientiarum, nach dem Auctore Societas Christiano-Iohannea genennt, Dresden, *bey Iac. Harpeter*, *1715*, 4.

Confirmation derer Legum der Societaet Christlicher Liebe und Wissenschafften, Dresden, *1723*, 4.

Ioh. Gid. GELLII Obseruatio de Societate Charitatis et Scientiarum.

v. in Miscellan. Lipsiens. Tom. III, pag. 218-232.

— Praefatio, continens vlteriorem Notitiam de Societatis Charitatis et Scientiarum initiis ac progressu.

Praemissa est Analectis ex omni meliorum Litterarum genere, Tomo I, *Lips. 1725*, 4.

Geo. Ern. WALCHII Programma, quoad Orationem panegyricam in memoriam *Ioh. Andr.* GLEICHII habendam inuitat, simulque de origine et progressu Societatis Charitatis et Scientiarum agit, *Schleusingae*, *1735.*

v. inter Orationes et Programmata funebria, adiecta Concioni funebri *B. W.* MARPERGERI, in *Ioh. Andr.* GLEICHIVM, *Dresdae*, *1735*, *fol.*

§. XII.
SOCIETAS RECOGNOSCENTIVM.

Ausführliche Vorstellung von einer neuen Anstalt etc. einer Societatis Vniuersalis Recognoscentium, um gewisse Acta eruditarum Recognitionum herauszugeben, Itzstein, *bey Erdm. Andr. Lyce*, *1720*, 4.

§. XIII.
SOCIETATES LITTERARIAE LIPSIENSES.

Geo. Chr. GEBAVERI Collegiorum Lipsiensium *Gelliani* et *Anthologici* Historia.

Praemissa est *Eiusdem* Dissertationibus Anthologicis, *Lips. 1733*, 8.

Schediasma de instituto Societatis Philo-Teutonico-Poeticae, quae sub praesidio *Ioh. Burch.* MENCKENII *Lipsiae* congregatur, *Lips. 1722*, 4.

Nachricht von der erneuerten Deutschen Gesellschafft in Leipzig, *und ihrer ietzigen Verfassung, herausgegeben durch die Mitglieder derselben*, Leipzig, *mit Breitkopfsischen Schrifften*, *1727*, *8. maj.*

Conf. etiam *G. W.* GOETTENS *Ietztlebendes Gelehrtes Europa*, *Part. II*, *pag. 781-789*.

Der Deutschen Gesellschafft in Leipzig *ausführliche Erlaeuterung ihrer bisherigen Absichten, Anstalten, und der davon zu hoffenden Vortheile*, [*aufgesetzt von* Ioh. Friedr. MAY.]

Ist denen Reden und Gedichten der Deutschen Gesellschafft vorgesetzt, Leipzig, *1732*, 8.

Ioh. Chr. CLAVSII Schediasma historicum de Collegio Concionatorio maiori et antiquiori *Lipsiensi*, Lips. *1717*, 4.

§. XIV.
SOCIETATES LITTERARIAE IENENSES, ET HALENSIS.

Historia Societatis *Disquirentium*, scripta a Collegis, *Ienae*, *litteris Wertherianis*, *1683*, 4.

Gesetze der Ienischen *Deutschen Gesellschafft*, Iena, *1730*, 8.

Kurtze Nachricht von der Deutschen Gesellschafft in Iena, *und ihren Mitgliedern.*

S. *in* G. W. GOETTENS *Gelehrten Europa*, *P. III*, *p. 387-394*.

Confirmatio et Leges Societatis Latinae *Ienensis*.

Praemittuntur *Frid. Andr.* HALLBAVERI Exercitationibus eiusdem Societatis, *Lips. 1741*, *8. maj.*

Kurtze Nachricht von der Lateinischen Gesellschafft in Iena.

S. *in* Gabr. Wilh. GOETTENS *Gelehrten Europa*, *Part. III*, *p. 625-628*.

Societatis Latinae *Halensis* Descriptio et Leges.

Praemittuntur Latio Literato, f. selectis Elaborationibus eiusdem Societatis, *Halae*, *1736*, 8. pag. 1-36.

§. XV.

§. XV.

SOCIETATES LITTERARIAE GRYPHISWALDENSES.

Programma, quo de instituenda Eruditorum *Gryphiswaldensium* Societate Litteraria Actisque illius edendis destinata panduntur, *Gryphiswaldiae, 1704, 4.*

Verzeichniß der jaehrlichen Bemühung der unter dem Nahmen Collectorum Historiae et Iuris patrii in Greiffswalde *blühenden Gesellschafft*, Greiffswalde, *bey H. I. Struck, 1745, 4.*

§. XVI.

SOCIETAS TEVTONICA GOTTINGENSIS.

Kurtzgefasste Historie der Koenigl. Deutschen Gesellschafft in Goettingen.

S. *in Beytraegen zur Historie der Gelahrheit, oder Geschichten der Gelehrten unserer Zeiten*, Hamburg, *1748, 8. II Theil, pag. 254-264.*

§. XVII.

SOCIETAS OLOMVTIENSIS.

Nachricht von der neuen gelehrten Gesellschafft, welche An. 1746 zu Olmütz *in* Maehren *gestifftet worden.*

S. *im Neuen Büchersaal der schoenen Wissenschafften, IV Band, p. 84-89.*

§. XVIII.

SOCIETATES LITTERARIAE GERMANORVM VARIAE.

Nachricht von einer vertrauten Redner-Gesellschafft in Thüringen, [und von andern Teutschen Gesellschafften.]

S. *in der Critischen Bibliothec, II Stück, pag. 188-210, IV Stück, p. 395-398.*

Ioh. Ludw. PRASCH *Entwurff der Teutschliebenden Gesellschafft.*

S. *in* C. F. PAVLINI *Zeitkürtzender erbaulichen Lust*, Frf. *1695, 8. Part. II, pag. 137-151.*

Gustav HERAEI *Gedancken über die Auf- und Einrichtung einer Deutschen Sprach-Gesellschafft.*

Accesserunt *Eiusdem* Poëmatibus, *Norib. 1721, 8.* et exst. *in Beytraegen zur Critischen Historie der Deutschen Sprache, Part. II, p. 267-280.*

Leges Societatis *Scrutantium*, Kilonii, *litteris Ioach. Reumanni, 1698, 4.*

Ioh. Burch. MAY *Vorschlag an die studirende Jugend in* Kiel *wegen auszustellender gelehrter Vnterredungen*, Kiel, *1697, 4.*

G. C. S. Epistola ad D. I. L. H. de Congressu Theologico-Academico *Fuldae* instituto, *Suinfurti, 1711, 4.*

* Auctor huius Epistolae est *Geo. Conr.* SIEGLER, Abbati Fuldensi ab Epistolis et Archiuo. S. *Vnschuld. Nachrichten, An. 1712, p. 165.*

Ioh. Chr. KOCH Epiftola ad *Ioh. Geo.* WALCHIVM de Collegio *Philo-Litterario* a Clericis quibusdam paganis inftituto, *Lipf.* 1715, 4.

Frid. Gottlob PECK *Zuverlaeffige Nachrichten von denen in die Sophianifche Prediger-Gefellfchafft zu* Drefsden *feit* 1655 *bis* 1741 *aufgenommenen, und theils noch darinnen ftehenden, Mitgliedern*, Drefsden, 1741, 4.

Hiftorifche Nachricht von dem Prediger-Collegio zur Heil. Dreyfaltigkeit in Goerlitz, *Goerlitz*, 1738, 4.

Ioh. Cph. HOMMEL *Kurtze Befchreibung des feit An.* 1704 *geftiffteten Seminarii Theologici zu* Eifenach, *Eifenach*, 1728, 4.

Nachricht von der Franzoefifchen Gefellfchafft in Helmftedt.

S. *in Braunfchweigifchen Anzeigen, An.* 1745, 38ftes *Stück, p.* 623.

Nachricht von einer neuen cofmographifchen Gefellfchafft.

S. *in denen Erlangifchen gelehrten Anmerkungen und Nachrichten, An.* 1749, *V und VI Stück.*

SECTIO IV.

DE SOCIETATIBVS LITTERARIIS ITALORVM.

§. I.

SCRIPTORES GENERALES.

Giofeppe Malatefta GARVFFI Italia Academica, *o fia Academie aperte a pompa e decoro delle lettere più amene nelle Città Italiane*, Rimino, *per Gio. Felice Dandi*, 1688, 8.

Ioh. IARKII Specimen Hiftoriae Academiarum eruditarum Italiae. Accedit Index Academiarum Italiae omnium, *Lipf. in offic. Gleditfchiana*, 1725, 8.

Index duplex Academiarum Italiae et Siciliae, geographicus et alphabeticus.

v. in FABRICII Confpectu Thefauri Litterarii Italiae, *Hamb.* 1730, 8. pag. 246-279.

Lettre de M. I. M. fur les Academies litteraires d' Italie.

v. *dans le Mercure de France, Decembre,* 1739, *p.* 2767-2776.

§. II.

SOCIETATES LITTERARIAE BONONIENSES.

Pellegr. Ant. ORLANDI *Notizie della fondazione delle Academie di* Bologna.

v. in fronte *Eiusdem* libri infcripti: *Notizie degli Scrittori* Bolognefi, *pag.* 27-35, Bologna, 1714, 4.

GELATORVM.

Memorie, Imprefe e Ritratti de' Signori Academici Gelati *di* Bologna, *raccolte nel principato del Signor Conte* Valerio ZANI, *il* Retardato, *Bologna, per li Manoleffi*, 1672, 4.

INSTITVTVM SCIENTIARVM BONONIENSE.

Notizie intorno all' Inftituto delle Scienze nuovamente eretto in Bologna *ed aperto li* 13 *Marzo*, 1714.

v. nel

v. *nel Giornale de' Letterati d' Italia, Tom. XVII, p. 148 - 169, et Tom. XV, pag. 426.*

H.P. de LIMIERS *Histoire de l'Academie appellée l' Institut des Sciences et des Arts etabli à* Boulogne *en 1712, avec les Pieces authentiques, d' où l' on a tiré les circonstances de ce recit,* à Amst. *aux dépens de la Compagnie, 1723, 8.*

Atti Legali per la fondazione dell' Instituto delle Scienze ed Arti liberali per Memoria degli Ordini Ecclesiastici e Secolari che compongono la città di Bologna, *Bologna, nella stamp. di S. Tommaso d' Aquino, 1728, fol.*

Franc. Mariae ZANOTTI de *Bononiensi* Scientiarum et Artium Instituto atque Academia Commentarii, *Bononiae, ex typogr. Laelii a Vulpe, 1731, 4. maj. cum fig. aen.*

—— De *Bononiensi* Scientiarum et Artium Instituto atque Academia Commentarii, Tomi II Pars I, *Bononiae, ex typogr. Laelii a Vulpe, 1745, 4. cum fig.*

Relation de l' Institut de l' Academie des Sciences et de celle des beaux Arts de Bologne.

v. *dans le Iournal des Savans d' Italie, Tom. I, pag. 78 - 114.*

CLEMENTINA.

Giampietro ZANOTTI *Storia dell' Academia* Clementina *di* Bologna *aggregata all' Instituto delle Scienze e dell' Arti, Vol. I, II,* Bologna, *per Lelio dalla Volpe, 1739, fol. con fig. Voll. II.*

§. III.

ACADEMIA FLORENTINA.

Notizie litterarie ed istoriche intorno agli Vomini illustri dell' Academia Fiorentina, *Parte I,* Firenze, *per Piero Matini, 1700, 4.*

Salvino SALVINI *Fasti Consolari dell' Academia* Fiorentina, *Firenze, per Gio. Gaet. Tartini e Santi Franchi, 1717, 4.*

§. IV.

SOCIETAS LITTERARIA FOROLIVIENSIS.

Geo. Viviano Marchesi BVONACCORSI *Memorie storiche dell' antica ed insigne Academia de' Filergiti della città di* Forli, *colle piu esatte Notizie de' gradi, degli onori e dell' Opere stampate ed inedite de' Soggetti ad essa fin' al presente aggregati,* Forli, *per Antonio Barbiani, 1741, 4.*

Ottaviano PETRIGNANI *Saggi de' Letterati esercizii de' Filergiti di* Forli, *in Forli, per Paolo Selva, 1714, 4.*

§. V.

SOCIETAS AGRICOLARVM MONTISALTI.

Elia di AMATO *Memorie storiche dell' Academia degl'* Inculti *della Città di* Montalto.

v. *nelle Lettere erudite di* AMATO, *in Genua, 1714, 4. Part. I, p. 365 - 383.*

§. VI.

ACADEMIA SCIENTIARVM* REGII LEPIDI.

Giovanni GVASCO *Storia Litteraria dell' Academia di belle lettere in* Reggio, *Reggio*, 1711, 4.

* Titulum integrum vide supra, Lib. II, Cap. II, Sect. IV, sub Artic. REGIVM LEPIDI.

§. VII.

SOCIETATES LITTERARIAE ROMANAE.

Notizia delle' Academie erette in Roma *per ordine della Santità di N. Sig. Papa Benedetto XIV colli Argomenti sopra i quali in ciascheduna Academia si faranno i primi dodici ragionamenti*, Roma, *per Giuseppe Collini*, 1740-1744, 8.

ARCADVM.

Giov. Mario CRESCIMBENI Arcadia *di nuovo ampliata e publicata d'ordine della generale adunanza degli* Arcadi, *colla giunta del Catalogo de' medesimo*, Roma, *per Antonio de' Rossi*, 1711, 4.

— *Vite degli* Arcadi *illustri*, *scritte da diversi Autori e pubblicate d'ordine della generale adunanza*, in Roma, *nella stamp. di Antonio de' Rossi*, *Parte I*, 1708, *II*, 1710, *III*, 1714, *IV*, 1727, *Voll. IV*, 4.

Iani Vinc. GRAVINAE Oratio pro Legibus *Arcadum*, cum ipsis Legibus.

v. in *Eiusdem* Oration. et OpuscULIS, *Traj. ad Rhen.* 1713, 8. *pag.* 234, *seqq.* et *Lips.* 1717, 4. pag. 662.

LYNCEORVM.

Praescriptiones *Lynceae* Academiae, curante *Ioh.* FABRO, Lynceo, Bambergensi, Simpliciario Pontificio, Academiae Cancellario, praelo subiectae, *Interamnae*, *in typogr. Thomae Guerrerii*, 1624, 4.

Fabii COLVMNAE Φυτοβάσανος, cui accessit Vita *Fabii* et Lynceorum Notitia, Adnotationesque in Φυτοβάσανον, *Iano* PLANCO Auctore, *Florentiae*, *typis Petri Caietani Viuiani*, 1744, 4. *maj. cum fig. aen.*

ACADEMIA DEL DISEGNO.

Relazione e Notizia dell' Academia del Disegno *in* Roma.

v. *nel Giornale de' Letterati d' Italia*, *Tom. IV*, *pag.* 257-263.

Giuseppe GHEZZI *Le buone Arti sempre più gloriose nel Campidoglio*, *per la solenne Accademia del* Disegno *nel di 24 April.* 1704, in Roma, *per Gaetano Zenobii*, 1704, 4.

— *Il premio tra gli Applausi del Campidoglio per l' Academia del* Disegno, *celebrata il di 7 Maggio* 1705, Roma, *per Gaetano Zenobii*, 1705, 4.

§. VIII.

SOCIETAS ROSCIANENSIS.

Giacinto GIMMA *Elogi Accademici della Società degli Spensierati di* Rossano *publicati da* Gaetano TREMIGLIOZZI, *colle Memorie storiche della Società stessa aggiunte dal medesimo nella seconda Parte*, *P. I*, *II*, Napoli, *appr. Carlo Troise*, 1703, 4. *Voll. II.*

§. IX.

§. IX.

ACADEMIA SENENSIS INTRONATORVM.

La Descrittione del nuovo Riaprimento dell' Academia Intronata; *L' Oratione in lode di quella e l' Imprese di suoi Academici.*

v. *nella Parte II delle Commedie degl' Academici* Intronati *di* Siena, *Siena, 1611, 8. pag. 409.*

Ioh. Andr. FABRICII Programmata II de Legibus Academiae *Senensis (de gl'* Intronati,) *Brunsuigae, 1741, 1743, 4.*

§. X.

ACADEMIA VENETA INCOGNITORVM.

Le Glorie de gli Incogniti *overo gli Huomini illustri dell' Academia de' Signori* Incogniti *di* Venetia, *Venetia, appresso Francesco Valvasense, 1647, 4. con fig.*

S E C T I O V.

DE SOCIETATIBVS LITTERARIIS GALLORVM.

§. I.

ACADEMIA SCIENTIARVM BLITERENSIS.

Recueil des Lettres, Memoires et autres Pieces, pour servir à l' Histoire de l' Academie des Sciences et belles Lettres de la Ville de Besiers, *à Besiers, chez la veuve d' Etienne Barbut, 1736, 4.*

§. II.

SOCIETATES LITTERARIAE CADOMENSES.

Iac. Mosanti BRIOSII Epistola ad Premontium *Grandorgaeum*, de Academia Gallica *Cadomensi.*

v. inter *Eius* Epistolas, *Cadomi, 1669, 12.*

* Indicat hanc Epistolam *Le* LONG in Bibliotheca Historicor. Gall. p. 869. In Editione Epistolarum BRIOSII, quae *Cadomi, 1670, 8.* prodiit, haec Epistola haud reperitur. Alia igitur est forsan Collectio ista, *1669, 12.* edita.

Lettres patentes avec les Statuts pour l' Academie de Belles Lettres, établie dans la Ville de Caën, *à Caën, 1705, 4.*

§. III.

D I V I O N E N S I S.

Discours sur l' etablissement d' une Academie de Belles Lettres dans la Ville de Dijon, *Dijon, chez Michard, 1694, 4.*

L' Auteur de ce Discours est Etienne MOREAV de BRAZE, v. *Le* LONG *Biblioth. Histor. de France, p. 869.*

§. IV.

§. IV.

LVGDVNENSIS.

Nachricht von demjenigen, was seit dem 2 Septemb. in der Academie einiger Gelehrten zu Lyon *vorgegangen.*

S. *im Neuen Bücher-Saal, im V Theil, LVI Oeffn. pag. 571-579, LVII Oeffn. pag. 642-648.*

§. V.

MONTALBANIENSIS.

Relation de la premiere Assemblée publique de la Societé Litteraire de Montauban.

v. *dans les Memoir. de Trevoux, Octobre, 1742, p. 1879-1884.*

Discours de la même Societé Litteraire.

v. *ibidem, Septemb. 1744, p. 1716-1721.*

§. VI.

PARISIENSES.

ACADEMIA FRANCICA, (*L' Academie Françoise.*)

Paul PELISSON *Histoire de l' Academie Françoise, avec un Abregé des Vies du Cardinal de* RICHELIEV, VAVGELAS, CORNEILLE, ABLANCOVRT, MEZERAI, VOITVRE, PATRV, LA FONTAINE, BOILEAV, RACINE, *et autres illustres Academiciens, qui la composent. Edition corrigée et augmentée de divers ouvrages du même* Auteur, *à la Haye, 1688, 12.*

*Prodiit primum *Paris. 1653, 8.*

—— *La même. Nouvelle Edition augmentée de deux Discours de l' Abbé de* St. PIERRE *sur les travaux de l' Academie,* à Amst. *chez Iean Fred. Bernard, 1717, 8.*

Ioseph D' OLIVET *Histoire de l' Academie Françoise depuis 1652 jusqu' à 1700,* à Amst. *chez I. Fred. Bernard, 1730, 8.*

Discours sur l' Academie Françoise, établie pour la correction et l' embellissement du langage, pour savoir si elle est de quelque utilité aux particuliers et au public, et où l' on voit les raisons de part et d' autre sans deguisement, à Paris, *chez Guillaume de Luyne, 1654, 12.*

Charles Irenée de CASTEL de St. PIERRE *Reflexions critiques sur les travaux de l' Academie Françoise.*

v. *dans l' Histoire Critique de la République des Lettres Tom. XII, p. 142-224, et à la tête de l' Histoire de la même Academie de* M. PELISSON, *pag. 7, et suiv.* Edit. d' Amst. *1717, 8.*

Relation de ce qui s' est passé au sujet de la Reception de l' illustre MATHANASIVS, *à l' Academie Françoise.*

v. *dans l' Histoire Litteraire de l' Europe, Tom. IV, p. 244-273.*

Liste de tous les Academiciens de l' Academie Françoise jusqu' en 1718.

v. *Le* LONG *Bibliotheque historique de la France,* à Paris, *1719, fol. p. 861.*

Koenig LVDWIGS XIV *Gedaechtniß-Müntze über die Aufnahme der Frantzoesischen Academie in das Louvre An. 1672, mit historischer Erklaerung.*

S. *in* I. D. KOEHLERS *Historischer Müntzbelustigung, XIII Theil, p. 401, sqq.*

ACA-

ACADEMIA INSCRIPTIONVM ET ELEGANTIORVM LITTERARVM.

Histoire de l' Academie Royale des Inscriptions et des Belles Lettres depuis son etablissement jusqu' à present. Avec les Memoires de Litterature, tirez des Regîtres de cette Academie, depuis son Renouvellement jusqu' en 1737, à Amst. et à la Haye, *aux dépens de la Compagnie, 1719-1743, 12. Voll. XXVI.*

Histoire suivie de l' Academie Royale des Inscriptions et Belles Lettres depuis son Etablissement. Avec les Eloges des Academiciens morts, le Catalogue et les differentes Editions de leurs Ouvrages. A quoi l' on a joint 1) *une Table chronologique de tous les changemens arrivez dans les Listes de l' Academie depuis son renouvellement jusqu' à present.* 2) *La Liste particuliere des Academiciens actuellement en place.* 3) *Table disposée par ordre de matiéres des Titres des Ouvrages contenus dans XXIV Volumes de l' Histoire et des Memoires de l' Academie, Tom. I, II,* à Amst. *chez François Changuion, 1743, 12. Voll. II.*

Gedaechtniß-Müntze auf die von Koenig LVDEWIG XIV *in Franckreich gestifftete Academie der Auffschrifften und Gedaechtniß-Müntzen von An. 1663.*

S. *in* I. D. KOEHLERS *Historischer Müntz-Belustigung, IX Theil, p. 361.*

ACADEMIA SCIENTIARVM.

Ioh. Bapt. du HAMEL Regiae Scientiarum Academiae Historia, in qua, praeter ipsius Academiae originem et progressus, variasque Dissertationes et Obseruationes per triginta annos factas, quam plurima experimenta et inuenta, cum physica, tum mathematica, in certum ordinem digeruntur, *Lips. ap. Thom. Fritsch, 1700, 4.*

Histoire de l' Academie Royale des Sciences. Avec les Memoires de Mathematique et de Physique pour chaque Année, depuis l' an 1699 jusqu' en 1739, à Amsterdam, *chez Gerard Kuyper, 1706-1743, 12. Voll. XLI.*

Bernard de FONTENELLE *Histoire du Renouvellement de l' Academie Royale des Sciences en 1699, et les Eloges historiques de tous les Academiciens morts depuis ce Renouvellement. Avec un Discours préliminaire sur l' utilité des Mathematiques et de la Physique,* Tom. I, *à Amst. chez Pierre de Coup, 1709,* Tom. II, *à Paris, chez Michel Brunet, 1717, 12.*

Et dans les Oeuvres de M. de FONTENELLE, *Tom. III,* Edit. de la Haye, *1728, fol.*

—— *Eloges des Academiciens de l' Academie Royale des Sciences, Tom. I, II,* à la Haye, *chez Isaac van der Kloot, 1731, 12. Voll. II.*

* *Ces Eloges sont tirés de l' Histoire et Memoires de l' Academie des Sciences cidessus indiqués.*

Liste de Messieurs de l' Academie Royale des Sciences depuis l' etablissement de cette Compagnie en 1666 jusqu' en 1733. Avec le Catalogue des Ouvrages qu' ils ont publiez, à Amst. *chez Pierre Mortier, 1737, 8.*

D'ORTOVS MAIRAN *Eloges des Academiciens de l' Academie Royale des Sciences morts dans les années 1741, 1742, 1743,* à Paris, *chez Durand, 1747, 12.*

ACADEMIA ARTIVM PICTVRAE ET SCVLPTVRAE.

Etablissement de l' Academie Royale de Peinture et de Sculpture, par lettres patentes du Roy du 28 Fevrier 1648, avec plusieurs Pieces, entre autres les Statuts de la dite Academie, à Paris, *chez Petit, 1664, 4.*

Lettres patentes pour la jonction de l' Academie Royale de Peinture et de Sculpture de France avec l' Academie du dessein de Rome, du 22 Decembre 1676, à Paris, *1676, 4.*

GVERIN *Description de l' Academie Royale des Arts de Peinture et de Sculpture,* à Paris, *chez Iaqu. Collombat, 1715, 12. avec fig.*

SOCIETAS PHYSICORVM, *apud* MONTMORIVM *Parisiis olim conuenire solita.*

Sam. de SORBIERE *Lettre à* Mr. HOBBES *contenant les Reglemens de l'Assemblée des Physiens, qui se fit* à Paris, *chez Mr. de* MONTMOR *l'an 1657.*

v. dans les Lettres et Discours de SORBIERE, *à Paris, 1660, 4. p. 631-636.*

§. VII.

ROTHOMAGENSIS.

Premiere Séance publique de l'Academie des Sciences, Belles Lettres et Arts, établie à Rouen.

v. dans la Bibliotheque Françoise, Tom. XLI, Part. I, pag. 162, et suiv.

§. VIII.

SVESSIONENSIS.

Iuliani HERICVRTII de Academia *Suessionensi* Liber, cum Epistolis ad Familiares, *Montalbani, ap. Sam. Dubois, 1688, 8.*

§. IX.

TOLOSANA.

Pierre de CASENEVVE *Origine des Ieux Fleureaux de* Toulouse. *Avec la Vie de l'Autheur par* Bernard MEDON, *à Toulouse, chez Raymond Bosc, 1659, 4.*

Traité de l'origine des Ieux Floreaux de Toulouse; *Lettres patentes du Roy portant le Rétablissement des Ieux floraux en une Academie de Belles Lettres; Brevet du Roy, qui porte Confirmation des Chancelier, Mainteneurs et Maitres des Ieux Floraux; Statuts pour les Ieux Floraux,* à Toulouse, *chez Claude Gilles Lecamus, 1715, 8.*

* *L'Auteur de cet Ouvrage est M. de* LA LOVBERE, *ci-devant Envoyé Extraordinaire du Roi à Siam.* v. *l'Avertissement à la tête de ce Traité.*

SECTIO VI.

DE ACADEMIA SCIENTIARVM HISPANICA.

Fondation et Statuts de la Royale Academie Espagnole, traduit de l'Espagnol.

v. *dans les Memoires de Trevoux, Octob. 1715, pag. 1682-1715, voiez aussi le Iournal des Sçavans, Avril, An. 1716, p. 389.*

Stifftung und Statuten der Koeniglich Spanischen Academie, teutsch übersetzt.

S. im Neuen Büchersaal, Tom. V, LIII Oeffnung, pag. 369-396.

SECTIO VII.
DE ACADEMIA HISTORICA LVSITANA.

Collecçam dos Documentos, Estatutos e Memorias da Academia Real da Historia Portugueza, *An. 1721 - 1729, ordenada pelo Conde de* VILLARMAYOR, *Secretario da mesma Academia*, Lisboa Occidental, *na officina de Pascoal da Sylva, 1721 - 1729, fol. Voll. IX.*

Etablissement et Statuts de l'Academie Royale de Lisbonne.
v. *dans le Mercure de France de Novembre, 1722, Vol. II, p. 7 - 19.*

Manoel Telles da SYLVA *Historia da Academia Real da Historia* Portugueza, *Tomo I*, Lisboa Occidental, *na officina de Ioseph Antonio da Sylva, 1727, 4. maj.*

SECTIO VIII.
DE SOCIETATIBVS LITTERARIIS ANGLORVM.

SOCIETAS REGIA LONDINENSIS.

Mart. KEMPII Epistola de Societate Regia *Londinensi.*
Accessit *Eiusdem* Bibliothecae Anglorum Theologicae, *Regiom. 1677, 4.* p. 611, sqq.

Thom. SPRAT's *History of the Royal - Society of* London, *for the Improving of Natural Knowledge. The second Edition corrected*, London, *print. for Rob. Scot, 1702, 4.*

Ioh. Burch. MENCKENII Oratio de Societatis Regiae Anglicanae origine, incrementis, priuilegiis, legibus et Sociis, habita 1729.
v. inter *Eiusdem* Orationes Academicas, *Lips. 1734, 8.* pag. 448 - 487.

A List of the Royal Society for the Year 1733.
S. *in* Ioh. Geo. ESTORS *kleinen Schrifften*, Giessen, *1736, 8. Vol. II, p. 98 - 113.*

Lettre sur la Societé Royale de Londres.
v. *dans les Lettres sur les Anglois, Lettre XXIV*, à Rouen, *1734, 12.*

Catalogus Membrorum et Sociorum Societatis Regiae Scientiarum *Londinensis.*
v. in *Ioh. Geo.* HAGELGANS Orbe Litterato Academ. *Frf. 1737, fol.* in fin. p. 2 - 5.

Verzeichniß aller Glieder der Societaet der Wissenschafften zu London, *1740.*
S. *in* E. L. RATHLEFS *Geschichten ietztlebender Gelehrten, P. III, p. 248 - 278.*
* Acta huius Societatis inscripta: *Philosophical Transactions*, vide supra, Lib. III, Cap. XI, Sect. IV.

SOCIETAS ATHENIENSIS.
(*The Athenian Society.*)

The History of the Athenian *Society for the Resolving all nice and curious Questions, by a Gentleman, who got secret intelligence of their whole proceedings; with the Athenian Gazette, or Casuistical Mercury, resolving all the most nice and curious Questions, Vol. I - V, and with V Supplements to'em*, London, *print. for Iames Dowley, 1691, fol.*

SOCIETAS ANTIQVARIA.

Chr. KORTHOLTI Epistola ad *Ioh. Erh.* KAPPIVM de Societate Antiquaria *Londinensi*, Lips. *1735, 4.*

SOCIETAS PROMOTORVM ERVDITIONIS.

(The Society for the Encouragement of Learning.)

Memoire touchant une nouvelle Societé pour l'encouragement des Lettres.

v. *dans la Bibliotheque Britannique*, Tom. IX, *pag.* 254-285.

Nachricht von der Gesellschafft der Befoerderer guter Bücher in Londen.

S. *in* Gabr. Wilh. GOETTENS *Gelehrten Europa, Part. III, pag.* 628-652.

SECTIO IX.

DE SOCIETATIBVS LITTERARIIS DANORVM ET SVECORVM.

Scripta, a Societate *Hafniensi* bonis Artibus promouendis dedita Latine edita.

v. supra, Lib. III, Cap. XI, Sect. IV.

* De ortu huius Societatis, *Hafniae* 1742 coeptae, eiusque membris, agit Praefatio, hisce Scriptis praemissa.

Koenigl. Majts naedige Resolution wid den i Vpsala *inraettade Societas Litteraria och Scientiarum, etc.* Stockholm, 1729, 4.

Nachricht von der Koeniglichen Schwedischen Academie der Wissenschafften zu Stockholm.

S. *in* Ern. Ludw. RATHLEFS *Geschichten ietztlebender Gelehrten, Part. IV, pag.* 498-515.

* Acta Societat. Regiae Scientiar. *Vpsaliens.* vide supra, Lib. III, Cap. XI, Sect. IV.

SECTIO X.

DE ACADEMIA SCIENTIARVM PETROPOLITANA.

Commentarii Academiae Scientiarum Imperialis Petropolitanae.

v. supra, Lib. III, Cap. XI, Sect. IV.

* De instituto huius Academiae exponit Praefatio *Chr.* GOLDBACHII, Tomo I horum Commentariorum praemissa.

Sermones, in primo solemni Academiae Scientiarum Imperialis conuentu d. 27 Decembr. 1725 publice recitati, *Petropoli, typis Academiae Scientiarum,* 4. *maj.*

Sermones, in secundo solenni Academiae Scientiarum Imperialis conuentu d. 1 Augusti an. 1726 publice recitati, *Petropoli, typis Academiae Scientiarum,* 4. *maj.*

Gebaeude der Kayserlichen Academie der Wissenschafften, Bibliothec und Kunst-Cammer in St. Petersburg, *nebst einer kurtzen Anzeigung aller daselbst vorhandenen Kunst - und Natur - Sachen,* St. Petersburg, *gedr. in der Kayserl. Academie der Wissenschafften,* 4. *cum fig. aen.*

Nachricht von der neuen Einrichtung der Kaiserlichen Academie zu Petersburg.

S. *in den Erlangischen gelehrten Anmerckungen und Nachrichten auf das Jahr* 1748, *XXII und XXIII Stück.*

SECTIO XI.

DE SOCIETATE ROSEAE CRVCIS.

Allgemeine und General-Reformation der gantzen weiten Welt, beneben der Fama Fraternitatis des loeblichen Ordens des Rosen-Kreutzes, *an alle Gelehrte und Haeupter Europae geschrieben, auch einer kürtzen Responsion von dem Herrn* HASELMEYER, *welcher deswegen von den Iesuitern ist gefaenglich eingezogen, und auf eine Galleen geschmiedet,* Cassel, *1614, 8.*

Conspicilium notitiae, inseruiens oculis aegris, qui lumen veritatis ratione subiecti, obiecti, medii, et finis, ferre recusant, oppositum Admonitioni futili *Henr.* NEVHVSII de Fratribus R. C. ab EVCHARIO *Cygnaeo*, PHILADELPHO, et PHILALETHEO. Anno IVDICIVM erit sano, non fatVo, [1614.] 8.

Fama Fraternitatis, *oder Entdeckung der Brüderschafft des loeblichen Ordens des* Rosen-Kreutzes, *beneben der Confession, oder Bekaentniß, derselben Fraternitaet, auch etlichen Responsionen und Antwortungen von Herrn* HASELMEYERN *und andern gelehrten Leuten auf die Famam gestellet,* Frf. am Mayn, *durch Ioh. Bringern, 1615, 8.*

Epistola ad Illustrem ac Reuerendam Fraternitatem *Roseae Crucis*, Frf. *exc. Ioh. Bringerus, 1615, 8.*

Echo der von Gott hocherleuchteten Fraternitaet des loeblichen Ordens R. C., *das ist: Exemplarischer Beweiß, daß nicht allein dasjenige, was ietzt in der Fama und Confession der Fraternitaet* R. C. *ausgeboten, müglich und wahr sey, sondern schon für neunzehn und mehr Jahren solche Magnalia Dei etlichen gottesfürchtigen Leuten mitgetheilt gewesen, etc.* Dantzig, *in Verlegung Andr. Hünefelds, 1615, 8.*

Sendbrieff, oder Bericht, an alle, welche von der neuen Brüderschafft des Ordens vom Rosen-Creutz *genannt, etwas gelesen, etc. durch* Iulianum de CAMPIS, *1615, 8.*

Antwort, oder Sendbrieff, an die von Gott erleuchtete Brüderschafft vom Rosen-Creutz, *und ihre Famam und Confession,* Amsterdam, *1615, 8.*

Reparation des Athenischen verfallenen Gebeues Palladis, etc. *zu einer Responsion des Büchleins: Reformation der gantzen weiten Welt, von der Brüderschafft des* Rosen-Creutzes *ausgegangeu, 1615, 8.*

Wohlmeinendes Bedencken von der Fama und Confession der Brüderschafft des Rosen-Creutzes, etc. *durch* Andr. LIBAVIVM, *Frf. bey Egenolff Emmel, 1616, 8.*

Apologia compendiaria, Fraternitatem de *Rosea Cruce* suspicionis et infamiae maculis aspersam, veritatis quasi fluctibus abluens et abstergens, Auctore *Rob. de* FLVCTIBVS, *Leydae, ap. Godefr. Basson, 1616, 8.*

Indicia clarissimorum aliquot ac doctissimorum Virorum de Statu et Religione Fraternitatis de *Rosea Cruce* etc. *Frf. typis et impens. Ioh. Bringeri, 1616, 8.*

Fama remissa ad Fratres *Roseae Crucis. Antwort auf die Famam und Confessionem der loebl. Brüderschafft vom* Rosen-Creutz, *1616, 8.*

Pyrrho Clidensis rediuiuus, *d. i. Philosophisch, doch noch zur Zeit nichts determinirende, Consideration von der hochberühmten neuen Brüderschafft derer vom* Rosen-Creutz, etc. *durch* Theophilum

PHILARETHVM, *ex Philadelphia*, Leipzig, *bey Henning Grossen*, *1616*, *8*.

Elucidarius chymicus, *oder Erleuchterung und deutliche Erklerung, was die Fama Fraternitatis vom* Rosen-Creutz *für chymische Secreta de lapide philosophorum in ihrer Reformation der Welt versteckt haben, von* Ratichs BROTOFFER, *Goßlar, bey Ioh. Vogt*, *1616*, *8*.

Chymische Hochzeit Chr. ROSENCREVTZ, *Straßburg. bey Lazaro Zetzner*, *1616*, *8*.

Helias tertius, *das ist: Vrtheil, oder Meinung, von dem hochloeblichen Orden der Brüderschafft des* Rosen-Creutzes, *1616*, *8*.

Tractatus Apologeticus, integritatem Societatis de *Rosea Cruce* defendens contra LIBAVIVM et alios, etc. Auctore *Rob. de* FLVCTIBVS, *Lugd. Bat. ap. Godefr. Basson*, *1617*, *8*.

Mich. MAIERI Silentium post clamores, hoc est: Tractatus apologeticus pro Fraternitate *R. C.* etc. *Frf. ap. Lucam Iennis*, *1617*, *8*.

—— Idem, Editio altera, *Frf. 1624*, *8*.

—— Silentium post clamores, *aus Lateinischer Sprache ins Teutsche übersetzt*, Frf. *in Verlegung Lucae Iennis*, *1617*, *8*.

—— Themis aurea, hoc est, de Legibus Fraternitatis *R. C.* Tractatus, *Frf. 1624*, *8*.

—— Themis aurea, *das ist: Von den Gesetzen und Ordnungen der loeblichen Fraternitaet* R. C. etc. *ins Teutsche übersetzt durch* R. M. F. *Frf. bey Nic. Hoffmann*, *1618*, *8*.

Fortalitium Scientiae, *das ist: die unfehlbare, volkommeliche, unerschaetzliche Kunst aller Künsten und Magnalien, welche allen würdigen tugendhafften Pansophiae Studiosis die glorwürdige, hocherleuchtete Brüderschafft des* Rosen-Creutzes *zu eroeffnen gesandt, etc. 1617*, *8*.

Mich. POTIER Nouus Tractatus chymicus de vera materia, veroque processu lapidis philosophici, etc. cui accessit verum et sincerum de Fraternitate *Roseae Crucis* Iudicium, *Frf. ad Moen. typis et sumt. Hartm. Palthenii*, *1617*, *8*.

Einwurff und Schreiben auf dero würdigen Brüderschafft des Rosen-Creutzes *ausgegangene Fama, Confession und Reformation*, *1617*, *8*.

Crux absque Cruce, *das ist: Wohlvermeinte Defension deren inter mundi calumnias blühenden Teutschen Gesellschafft ad S. Sanctum genannt von* Rosencreutz, *Auctore* Vito del CAPO DELLA BONA SPERANZA, *1617*, *8*.

Frater *Crucis Rosatae, Rosen-Creutz-Bruder*, das ist: *Fernerer Bericht, was für eine Beschaffenheit es habe mit den* Rosen-Creutz-Brüdern, etc. *durch* M. A. O. T. W. *1617*, *8*.

Fama Fraternitatis, *oder Entdeckung der Brüderschafft des loeblichen Ordens des* Rosen-Creutzes, *nebst der Confession und dem Sendschreiben* Iuliani de CAMPIS, *Frf. am Mayn, bey Ioh. Bringern*, *1617*, *8*.

Responsio F. C. R. *Vermahnung aus Prage an die Fraternitaet, daß sie wollen fortfahren in ihren Suchen*, *1617*, *8*.

Entdeckte Mummenschantze, oder Nebel-Kappen, d. i. Christliche Widerlegung der nechst von Cassel ausgeflogenen Stimpel-Confession der neuen Krugs-Brüder, oder, wie sie sich nennen, Rosen-Creutzer, *durch* Ioh. SIVERTI, *1617*, *8*.

Examinatio breuissima, *d. i. Kürtzliche Eroerterung, worin sich* Ioh. SIVERTI *in seiner Mummenschantzen, oder Nebel-Kappen, wider die vom* Rosencreutz *ziemlich verhauen*, etc. *1617*, *8*.

Antipantzerfegrianus, *d. i. rechtmaessige Antwort auf die Scharteke* Ioh. SIVERTI, etc. *durch den Auctorem der Examination*, *1617*, *8*.

Rosa

Rosa florescens, contra *F. G.* MENAPII calumnias, etc. per *Florentium de* VALENTIA, *1617, 8.*

Pandora sextae aetatis, f. Speculum gratiae, *d. i. die gantze Kunst und Wissenschafft der Fraternitaet vom* Rosen-Creutz, *durch* Theophilum SCHWEIGHART, *1617, 8.*

Theophrastus non Theophrastus, *oder Entdeckung, was von* THEOPHRASTO Paracelso *zu halten sey*, etc. *nebst einer Eroerterung der Frage von der Fraternitaet* R. C. *durch den Auctorem Elucidarii*, Gosslar, *bey Ioh. Vogt*, *1617, 8.*

Praeludium de castitate, etc. scriptum ad fratres *R. C.* Dantisci, *ap. Andr. Hünefeldt*, *1617, 8.*

Die loebliche Brüderschafft zum Leicht-Schiff, verteutscht aus einem Lateinischen Exemplar, etc. *1617, 8.*

Gründlicher Bericht von dem Vorhaben, Gelegenheit und Inhalt der loebl. Brüderschafft des Rosen-Creutzes, *Frf. durch Ioh. Bringern*, *1617, 8.*

Einfaeltiges Antwortschreiben an die Fraternitaet des loeblichen Ordens vom Rosencreutz, *auf ihre Famam und Confessionem*, *1617, 8.*

Ara Foederis Therapici F. X. R. *der Assertion Fraternitatis* R. C. *consecrirt An. 1617, von einem Bruder dieser Societaet erst in Latein beschrieben, nachmahls verdeutschet, durch* I. S. N. P. et Poët. Coronat. *Neuenstadt, bey Ioh. Kauber*, *1618, 4.*

Pegasus Firmamenti, siue Introductio breuis in veterum sapientiam, quae olim ab Aegyptiis et Persis Magia, hodie vero a venerabili Fraternitate *Roseae Crucis* Pansophia, recte vocatur, conscripta a *Iosepho* STELLATIO, *1618, 8.*

Sylloge, an Hostia sit verus, cibarius et συνωνύμως dictus panis, a Frat. *Roseae Crucis* donata *Ioh. Conr.* RHVMELIO et *Mart.* PIELLO per *Theoph. de* PEGA, *Hanoviae, typis Wechelianis*, *1618, 8.*

Speck auf der Fall, das ist: List und Betruch der neuentstandenen Brüderschafft, oder Fraternitaet, deren von Rosencreutz, *durch* S. MVNDVM, Christophori F. *1618, 8.*

Henr. NEVHVSII pia et vtilissima Admonitio de Fratribus *Roseae Crucis*, nimirum, an sint? quales sint? vnde nomen illud sibi asciuerint? et quo fine eiusmodi famam sparserint? *ap. Cph. Vetterum*, *1618, 8.*

— Eadem Admonitio, *ap. Ioh. Schmidlinum*, *1622, 8.*

De naturae secretis quibusdam ad Vulcaniam artis Chimiae necessariis, *an die Fraternitaet vom* Rosencreutz, *1618, 8.*

Cento Virgilianus de Fratribus *Roseae Crucis*, auctore *F. G.* MENAPIO, *1618, 8.*

Ἀντιλογία ad Responsum *Florentii de* VALENTIA, etc. *1618, 8.*

Clypeum veritatis, *oder Antwort und Vertheidigung auf alle Schrifften und Missiven wider die Fraternitaet des* Rosencreutzes, *1618, 8.*

Speculum constantiae, *d. i. Vermahnung an die Fraternitaet* R. C. *auf den Tractat: Speck auf der Fall* etc. *gerichtet, durch* Irenaeum AGNOSTVM, *1618, 8.*

F. R. C. Fama e Scanzia redux, etc. *1618, 8.*

Olai WORMII Laurea philosophica summa, in Regia *Hafniensi* Academia XV lectissimis Magisterii philosophici Candidatis tributa. Adiecta est *eiusdem* Oratio de Fratrum *R. C.* Philosophiam reformandi conatu, *Hafniae, typis Henr. Waldkirchii*, *1619, 4.*

VII Miracula Naturae, *d. i. Sieben treffliche Arcanen und Wunderwerck der Natur, von der Brüderschafft des* Rosencreutzes *philosophischer und astrologischer Weise verdunckelt* etc. *durch* Hasaiam SVB CRVCE, *Straßburg*, *1619, 8.*

Mira-

Miraculum Artis, *d. i. Offenbahrung vieler Geheimnisse, so wohl in natürlichen, als übernatürlichen Wissenschafften, von der Brüderschafft des* Rosencreutzes, *Cabalistischer Weise vorgestellet, nun aber entdeckt und klar gemacht*, Strasburg, *1619, 8.*

Practica Leonis viridis, *d. i. der rechte und wahre Fußsteig zu dem Koeniglichen Chymischen Hochzeit-Saal* F. R. C. *durch* C. V. M. V. S. *1619, 8.*

Dreyerley Arcana an die Fraternitaet vom Rosencreutz, etc. *1619, 8.*

Redintegratio *an die Fraternitaet vom* Rosencreutz, etc. *daß man sich mit gutem Gewissen derselben mag theilhafftig machen, 1619, 8.*

Sphynx Rosacea, *d. i. Entdeckung der Brüderschafft des loebl. Ordens des* Rosencreutzes, etc. *durch* Cph. NIGRINUM, Philomusum et Theologum, *Frf. bey Sim. Schaumberger, 1619, 8.*

Epitimia Fr. R. C. *oder endliche Offenbahrung, Entdeckung, und Vertheidigung des Ordens des* Rosen-Creutzes, etc. *durch* Irenaeum AGNOSTUM, *1619, 8.*

Tintinnabulum Sophorum, *oder fernere gründliche Entdeckung der Brüderschafft des Ordens des* Rosen-Creutzes, *wider* Hisaiam SUB CRUCE, *durch* Irenaeum AGNOSTUM, *1619, 8.*

Eine kurtze Beschreibung der neuen Arabischen und Morischen Fraternitaet, laut ihrer eignen Famae und Confessionis etc. *durch* Euseb. Chr. CRUCIGERUM, *Lichtenberg, bey Fulgent. Nebelsturmer, (sine anno) 8.*

Gabr. NAUDE *Instruction à la France sur la verité de l'Histoire des Freres de la* Roze-Croix, *à Paris, chez François Iullot, 1623, 8.*

Valent. GRIESSMANN *Getreuer Eckhart, welcher in den ersten Neun gemeinen Fragen, der Wiedertaeufferischen, Stenckfeldischen, Weigelianischen, und Caluino-Photinianischen*, Rosencreutzerischen *Ketzereyen, im Lande herumstreichende wüste Heer zu fliehen, und als Seelen-moerderische Raeuberey zu meyden, verwarnet*, Gera, *durch Andr. Mamitzsch, 1623, 4.*

Sende-Brief an die von Gott hocherleuchtete und begabte, der Natur verstaendige, sehr vortreffliche Herren des Decemvirats der Fraternitaet des sogenannten Rosencreutzes, etc. *1705, 4.*

Cph. Steph. KAZAUERI Dissertatio historica de *Rosaecrucianis*, Vitemb. *1715, 4.*



